Digitized by Google

COLL. S. FRANC. A PAULA TAURIN.
SOCIET. JESU

Catal. inscript.

a Cl. Prof. Biamonti R. M.
Legat. R. Univ.

COLLEGIO
S. FRANCESCO

266

BIBLIOTECA NAZIONALE
TORINO

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

JANUA
HEBRÆÆ LINGUÆ
VETERIS TESTAMENTI

IN QUA

TOTIUS CODICIS HEBRÆI VOCABULA UNA CUM RADICIBUS ET GRAMMATICA VOCUM DIFFICILIORUM ANALYSI COMPARENT;

EUM IN FINEM

UT SANCTIORIS HUJUS LINGUÆ STUDIOSI FACILIUS EANDEM ADDISCERE, ET SINE TÆDIOSA VOCUM EVOLUTIONE FELICIUS IN PERLEGENDIS BIBLIIS HEBRAICIS PROGREDI POSSINT, ADORNATA.

ACCESSIT

UNA CUM GRAMMATICA

LEXICON HEBRÆO-CHALDAICUM.

ACCURANTE

M. CHRISTIANO REINECCIO

SS. TH. BACCALAUREO.

EDITIO V. PRIORIBUS AUCTIOR AC LONGE CORRECTIOR.

LIPSIÆ

SUMPT. HÆRED. LANCKISIANORUM

ANNO MDCCXLVIII.

Digitized by Google

Collegio S. Francesco 266

Digitized by Google

Benevolo Lectori
S. P. D.
Christianus Reineccius.

Qvintam editionem JANUÆ HEBRÆÆ vides, BENEVOLE LECTOR, in lucem protractam, quod indicio est, non sine multo usu libellum hunc tritum fuisse Juvenibus Philohebræis. Et ipse ab aliquot annis in lectionibus meis Hebraicis animadverti, non sine maximo commodo Januam hanc infer-

Digitized by Google

ſerviiſſe Auditoribus meis. Nam quo magis Iuvenes Theologiæ ſacrati per ea, quæ paſſim graviſſimi Doctores de neceſſitate linguæ Hebraicæ tradiderunt, quæque leguntur apud *D. Opitium* in præfatione Atrii, & quæ ipſe quoque in præfatione editioni Notarum Miſcellanearum Ed. Pocockii præmiſſa congeſſi, perſuaſi fuerunt, atque actu ipſo cognoverunt, ſe ſine cognitione linguæ hujus minus feliciter verſari in apprehendendo S. Scripturæ ſenſu, non tantum in V. T., verum etiam in quibusdam locis N. T.: nam Evangeliſtæ & Apoſtoli fuerunt Hebræi, qui licet Græce ſcripſerunt, tamen multa ex œconomia & diſciplina veteri formaque loquendi Hebraica retinuerunt in ſcriptis ſuis. Ita eo magis incitati ſunt Juvenes, vt ad hanc linguam addiſcendam faciliorem ſibi quærerent manuductionem, quam & in hac Janua Hebrææ linguæ invenerunt. Et vt etiam impoſterum eo minus ſua opinione fallerentur, denuo libellum perlegi,

gi,

Digitized by Google

gi, & multis in locis adauxi, quæque irrepſerunt errata, cura, quæ potuit eſſe maxima, emendavi, & iterum prelo ſubjiciendum tradidi. Non igitur deerunt Studioſi, qui porro vſi hoc libello in addiſcenda & penitius percipienda hac lingua mox ſentient in Studio Theologico exegetico, dogmatico & polemico, quod ſenſerunt Doctores & Commentatores, & in ſcriptis ſuis palam faſſi ſunt. Non quidem is ſum, qui omnia alia adminicula ſcientiarum ſemota velim. Nam ſicut volatilia duabus alis ad volandum indigent, quæque una iis ala negata aut præciſa, humi ſerpere coguntur: ita etiam in Studio Theologico, qui ad ſublimiorem Theologiæ peritiam contendere cupiunt, & Linguarum ſacrarum cognitione opus habent, & præcipuis Philoſophiæ adminiculis. Attamen hoc nos fateri oportet, magis humi reptare cognitione Linguarum ſacrarum deſtitutos & hallucinari ſæpius, quam cæteros peritia linguarum probe inſtructos,

Digitized by Google

dummodo naturali judicio polleant. Quod collatione horum & ſcholaſticorum omniumque ſimilium exemplis demonſtrari facile, ſi operæ pretium, poſſet. In omni enim negotio miniſterii ſacri ad fontes & textus originales recurrendum eſt, & maxime in exegeticis & polemicis. *Sic* enim inquit *B. Lutherus* T. 3. Jen. f. 44. *Diabolo & ejus miniſtris reſiſtendum eſt. Scio enim quantum mihi* cognitio Hebrææ linguæ *contra hoſtes meos profuerit. Quare hac quantulacunque cognitione infinitis aureorum millibus carere nolim.* His jungo, quæ *Sixtinus Amama* in Anti-Barb. p. 118. ſcripſit: *Ajo itaque, nullum miniſtrum, qui linguarum rudis ſit, in arenam poſſe deſcendere cum docto Papiſta, Socinianoue, nedum os obturare adverſario, quod tamen Paulus in Miniſtro deſiderat. Nulla verſio utrinque recepta eſt, ultimum principium eſt originalis textus.* Quæ haut temere monita curatius perpendent SS. Theologiæ Studioſi, miniſterio ſacro aliquando inſervituri. Et quo facilior eſt hu-

❀ ❀ ❀

hujus linguæ Hebraicæ ratio, eo proniores erunt omnes ad eam intimius cognoſcendam & in uſus ſuos convertendam. Facilem dico hujus linguæ rationem. Nam non ita multas habet radices & voces ſemel occurrentes in Codice ſacro, quod ex Indice memoriali noſtro Hebraicorum vocabulorum 1725. edito patet; una tantum paradigmatis Verborum forma eſt, ad quam verba omnia facile flectuntur, quæque anomala vocantur, vix nomen tuentur, quia pariter, ſub paucis obſervationibus, ad commune paradigma reducuntur, & in nominibus & ubique in vocibus & verbis punctorum mutationi facile aſſveſcimus in ſedula lectione & uſu, quo etiam ſpeciales quædam formationes mixtæ nobis notiores redduntur & inter ſingularia notantur. Ipſaque accentuatio in Codice Hebræo puncta ſæpe mutat, inprimis autem ſtabiliendo firmius ſenſui inſervit. Qui ergo pia mente rem aggredientur, facilitatem in primis rudimentis

hu-

Digitized by Google

hujus linguæ mox experientur, & ad uberiorem cognitionem ex continua lectione Codicis Sacri hauriendam excitabuntur. DEUS ſua gratia Dnn. Studioſis adſit, eorumque conatus & progreſſus foveat promoveatque in Nominis ſui gloriam & Eccleſiæ ſalutem.

Scr. Weiſſenfelſæ d. 11. Martii 1748.

Digitized by Google

ORDO
LIBRORUM SACRORUM
CODICIS HEBRAEI V. T.
IN JANUA OBSERVATUS.

1. *Pentateuchus seu quinque libri Mosis.* pag. 1

PROPHETAE PRIORES.

2. *Liber Josuæ.* - - 196
3. *Liber Judicum.* - - 204
4. *Libri Samuelis.* - - 225
5. *Libri Regum.* - - 259

PROPHETAE POSTERIORES.

α. Majores.

1. *Esaias* - - - 298
2. *Jeremias* - - 384
3. *Ezechiel* - - 467

β. Minores.

1. *Hoseas* - - 546
2. *Joel* - - 560
3. *Amos* - - 565
4. *Obadia* - - 574
5. *Jonas* - - 576
6. *Micha* - - - 579
7. *Nahum* - - 600
8. *Habakuk* - - - 605
9. *Zephania* - - 611
10. *Haggæus* - - 617
11. *Zacharias* - - 619
12. *Malachias* - - 633

HAGIO

Digitized by Google

HAGIOGRAPHA.

Liber	*Psalmorum* - -	639
	Proverbia - -	792
	Jobus - -	840
	Canticum Canticorum - -	905
	Ruth - -	915
	Threni - -	919
	Ecclesiastes - -	931
	Esther - -	947
	Daniel - -	958
	Esdras - -	988
	Nehemias - -	1007
	Chronica - -	1022

COMPENDIA LITTERARUM
funt

m. masculinum genus.
f. fœmininum genus.
c. commune.
ſ. singularis.
pl. pluralis.
1. f.k. prima futuri Kal.
1. præt.K. prima præteriti Kal. *N.* Niphal.
P. Piel.
H. &c. Hiphil.
W. Wasmuthi Hebraismus Restitutus.
O. Opitii Chaldaismus.

PEN-

Digitized by Google

PENTATEVCHVS.

Quinque *Libri Mosis* vocantur voce Græca πεντάτευχος (*a* πέντε *quinque & τεῦχος volumen*, quasi quintuplex liber) quem Judæi vocant חמשה חומשים *quinque quintas*. Græca etiam nomina singulis libris indita sunt. Γένεσις *Generatio* appellatur Primus liber Mosis, quod in eo prima rerum primordia & Patriarcharum generationes traduntur. II. Ἔξοδος *exitus*, in quo Israelitarum exitus ex Ægypto habetur. III. Λευϊτικὸς *Leviticus*, in quo Levitæ ad munia sacra subeunda instruuntur. IV. Ἀριθμοὶ *Numeri* (quæ Latina vox hodie præ Græca magis frequentatur) in quo numerantur Israelitæ. V. Δευτερονόμιον *secunda lex*, quod in hoc quinto Mosis libro lex repetatur. Sed Hebræi a prima voce cujusque Libri librum quemvis, בראשית *primum*, שמות *secundum*, ויקרא *tertium*, וידבר *quartum &* אלה הדברים *quintum*, appellant.

GENES. CAP. I.

v.1 רֵאשִׁית *f.* principium. *r.* ראש caput.

בָּרָא creavit, proprie *notat productionem ex nihilo.* אֱלֹהַּ Deus. *Aliis primitivum est. Al. compositum videtur ex* אֵל *&* יָהּ *quasi* Fortis Deus, *Al. a r.* אָלָה maledixit. *Al. ex* יאל *&* הָוָה. vid. *Hiller.* Onom. p. 254. sqq. *Al. ex radice apud Arabes superstite* أَلَهَ coluit, adoravit, *qs.* Numen colendum & venerandum. *Pluralis Numerus* אֱלֹהִים *pluralitatem personarum Divinarum infert; sicuti constructio cum Verbo singulari* ברא אלהים *Essentiæ Divinæ unitatem arguit. De Athnach sub voce* אלהִים *emphatice posito conf.* Wasmuth. *Inst. Acc. r.* 4. *m.* 3. *p.* 77.

אֵת *est Nota Accusativi h. l., alias præpos.* cum.

שָׁמַיִם *m. duale* cœlum. *Al. ex* שָׁם ibi, *qs. locus remotus. Al. ex* שָׁם *&* מַיִם aquæ. *Al. ex* נָשָׂה sustulit, transtulit & מַיִם. v. *Gussetius. Al. ex r. apud Arabes superstite* سَمَا altus fuit, *excelluit, eminuit.*

אֶרֶץ *f.* terra. *Kamez sub* א. vid. *Wasmuth.* r. 44. *He emph. habet* ֶ ob gutturalem. *r. Arab.* أَرَضَ humilis, depressus fuit, *al. r.* רוּץ currere, v. *Neumann.* *al. r.* רָצָה voluit, dilexit, vid. *Gusset.*

2 הָיְתָה *fuit* 3 *f. k. fœm.* W. r. 34. p. 141.

תֹהוּ *m.* inanitas, vastitas, res informis. *r.* inusit. תהה

בֹהוּ *m.* inanitas, vacuitas, r. inusit. בהה. ו præf. per ָ W. r. 18. p. 52.

חֹשֶׁךְ *m.* tenebræ. *r.* חָשַׁךְ obscurus, obtenebratus fuit.

עַל super. פָּנִים *m. pl.* facies. W. r. 19. p. 67. *r.* פָּנָה aspexit. תְּהוֹם *c.* abyssus. *r. inus.* תהם.

רוּחַ *c.* spiritus, ventus. *r.* רָוַח spiravit. רָחַף commovit, motitavit se. *Partic. Piel.* fœm., compensatio ejecti ex litera Gutturali Dagesch omittitur. W. r. 7. p. 13. מַיִם *m. d.* aqua.

אמר

Digitized by Google

3 אָמַר dixit 3. *f. k.* W. r. 30. p. 102. הָיָה fuit. 3. *f. k.*
W. r. 33. p. 132. אוֹר *m.* lux. *r.* אור lucidum esse.
4 רָאָה vidit 3. *f. k.* W. r. 33. p. 134. כִּי quod, quoniam,
propterea. טוֹב *m.* bonus. *r.* טוב bonum esse. בדל
H. הִבְדִּיל divisit. 3. *f. H.* W. r. 27. p. 92. בֵּין in-
ter. (5) קָרָא vocavit. 3. *f. k.* W. r. 32. p. 120.
אור lux. ה Emph. excluditur W. r. 18. p. 54. יום *m.*
dies. חֹשֶׁךְ *m.* tenebræ. ה *emph. extruditur.* W. r.
18. p. 54. לַיִל *m.* nox, cum ה *parag.* W. r. 16 p. 42.
עֶרֶב *m.* vespera. *r.* עָרַב miscuit. בֹּקֶר *m.* mane. *r.*
בָּקַר quæsivit. אֶחָד *m.* unus, primus.
6 רָקִיעַ *m.* expansum, firmamentum. *r.* רָקַע expandit.
תָּוֶךְ medium, contrahitur תוך W. r. 46. p. 199. יהי
fuit, 3. *f. k.* י habet Chireck *W.* r. 2. p. 7. ל
part. H. v. 4. מַיִם aqua, cum ל per , *W.* r. 8. p.
53. (7) עָשָׂה fecit. 3. *f. k. W.* r. 33. p. 132.
אֲשֶׁר qui, quæ, quod. *W.* r. 20. p. 74. תחת תַּחַת sub, מִתַּחַת
subter, infra. עַל super, מֵעַל desuper. De his par-
tic. *V. S. Schmid.* Coll. Bibl. P. 1. p. 191. כֵּן ita. *r.*
כון parare, disponere. (8) שֵׁנִי secundus. *r.*
שָׁנָה secundavit, iteravit, *it.* mutari.
9 קָוָה confluere, congregari. 3 *pl. f. N. W.* r. 34. p. 136.
אֶל ad. מָקוֹם locus *r.* קום surgere. רָאָה vidit. 3.
fœm. f. N. Sægol sub א *W.* r. 33. p. 126. Zere est
ob exclusum Dagesch. *W.* r. 7. p. 14. יַבָּשָׁה *f.* ari-
dum. *r.* יָבֵשׁ exaruit.
10 מִקְוֶה *m.* confluxus, congregatio. *r.* קָוָה. יָם *m.* mare.
11 דָּשָׁא progerminavit. 3. *fœm. f. H.* דֶּשֶׁא *m.* germen,
herbula tenera. עֵשֶׂב *m.* herba. זָרַע seminavit.
part. Hiph. seminificans. זֶרַע *m.* semen. עֵץ *m.*
arbor. פְּרִי *m.* fructus. *r.* פָּרָה fructuosus fuit.
12 עָשָׂה fecit. *Partic. Kal. W.* r. 33. p. 132. מִין species.
13 יָצָא exiit. *H.* protulit 3. *fœm. f. H. W.* r. 37. p. 163.
14 שְׁלִישִׁי tertius. *r.* שלש.
מָאוֹר luminare. *r.* אור luxit. בדל divisit. *inf. H.*
הָיָה fuit. 3. *pl. præter. Kal. W.* r. 34. p. 136. אוֹת *m.*
signum. מוֹעֵד *m.* tempus. *r.* יָעַד condixit stato tem-
pore. יום dies. שָׁנָה *f.* annus.

Digitized by Google

15 אוֹר lucere. *inf. H.* W. r. 36. p. 148. 151.
16 שְׁנַיִם duo. *r.* שָׁנָה. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל magnum esse. מֶמְשָׁלָה, מֶמְשֶׁלֶת dominium. *r.* מָשַׁל dominatus fuit. קָטֹן *m.* parvus, minor. *r.* קָטַן, קָטוֹן parvus fuit. כּוֹכָב *m.* stella. (17) נָתַן dedit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 167.
18 מָשַׁל dominatus est. *inf. k.*
19 רְבִיעִי quartus. *r.* רָבַע quadratum esse.
20 שָׁרַץ reptavit. 3. *pl. f. k.* שֶׁרֶץ reptile. נֶפֶשׁ anima. חַיָּה bestia. עוֹף volatile. *r.* עוּף volare 3. *f. Piel.* W. r. 36. p. 156.
21 בָּרָא creavit. 3. *f. k.* W. r. 32. p. 120. תַּנִּין *m.* balæna, cetus. כֹּל omnis. רָמַשׂ reptavit. *fœm. part. k.* כָּנָף *m.* ala. עוֹף כָּנָף volatile alæ. *i. e.* alatum.
22 בָּרַךְ benedixit *it.* genua flexit. 3. *f. P.* אָמַר dixit *inf. k.* W. r. 5. p. 10. פָּרָה fœtificavit, crevit. 2. *pl. imp. k.* W. r. 34. p. 136. רָבָה multiplicavit. *imper. k.* מָלֵא implevit. רָבָה 3 *fut. k.* W. r. 33. p. 131.
23 חָמֵשׁ *f.* quinque. חֲמִישִׁי & חֲמִשִּׁי quintus.
24 בְּהֵמָה *f.* jumentum. חַיָּה *f.* bestia.
25 אֲדָמָה *f.* terra. *r.* אָדַם splenduit, pulcher fuit, rubuit.
26 עָשָׂה fecit 1. *pl. f. k.* W. r. 30. p. 104. אָדָם homo. *r.* אָדַם. צֶלֶם *m.* imago. דְּמוּת *m.* similitudo. *r.* דָּמָה similis fuit. רָדָה dominatus est 3. *pl. f. k.* W. 34. p. 136. דָּג *m.* & דָּגָה *f.* piscis. *r.* דּוּג *H.* piscari & דָּגָה piscium more multiplicari.
27 זָכָר *m.* masculus. *r.* זָכַר recordatus est. נְקֵבָה *f.* fœmina. *r.* נָקַב perforavit. (28) כָּבַשׁ subegit. 2. *imp. k. pro* ו alternat Kübbuz W. r. 44. p. 188.
29 הִנֵּה ecce. נָתַן dedit. 1. *præt. k. W. r.* 39. *p.* 170. אָכַל comedit. *inf. k. W. r.* 48. *p.* 229. cum ה paragogico. Al. אָכְלָה *nomen est,* אֹכֶל cibus.
30 יֶרֶק olus. *r.* יָרַק exspuit.
31 מְאֹד valde. שֵׁשׁ sex. שִׁשִּׁי sextus.

CAP. II.

1 כָּלָה perfecit. 3. *pl. f. Püal. W. r.* 34. *p.* 136. *& mox v.* 2. *occurrit.* 3. *f. P.* צָבָא *m.* ministerium, exercitus.

tus. *r.* צָבָא militavit. (2) שֶׁבַע septem. שְׁבִיעִי septimus. שָׁבַת quievit. מְלָאכָה & מְלֶאכֶת *f.* opus

3 בֵּרֵךְ genu flexit, benedixit, 3. *f. P.* קָדַשׁ sanctus fuit. P. sanctificavit. 3 *fut. Piel.*

4 אֵלֶּה illi, illæ. תּוֹלְדוֹת *f. pl.* generationes, ponitur pro *creatione & origine. r.* יָלַד genuit. בָּרָא creavit. *inf. N.* עֲשׂוֹת *inf. k.* יְהוָה Jehovah, Deus, *qs. per se Essentiator, qui a nullo est, ipse vero omnibus rebus dedit essentiam. r.* הָיָה fuit. De hoc *SS. Nomine Jehovah* pec. dispp. egimus.

5 שִׂיחַ *m.* frutex. שָׂדֶה *m.* ager. טֶרֶם nondum, *al.* antequam. צָמַח germinavit, 3. *f k.* W. r. 23. p. 83. הִמְטִיר *H.* pluit. אַיִן & אֵין non, nullus. עָבַד coluit, servivit. *inf. k.* (6) אֵד vel אִיד vapor. עָלָה ascendit. 3. *fut. k.* מִן ab, de, ex. שָׁקָה irrigavit. 3. *præt. H.* W. r. 33. p. 125. (7) יָצַר formavit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 162. עָפָר *m.* pulvis. נָפַח flavit, inspiravit. 3. *f. k.* pro ו est . W. r. 23. p. 83, ב abj. W. r. 38. p. 166. אַף *m.* vultus, nasus. *r.* אָנַף irasci. נְשָׁמָה *f.* anima, spiraculum, ponitur in statu constr. חַיִּים *pl.* vita. *r.* חָיָה vixit.

8 נָטַע plantavit. 3. *f. k.* W. r. 23. p. 83. r. 38. p. 166. גַּן *m.* hortus. *r.* גָּנַן texit. עֵדֶן *m.* voluptas. *r.* עָדַן oblectavit se. קֶדֶם *m.* oriens. *r.* קָדַם antevertit. שׂוּם ponere. 3. *f. H.* W. 36. p. 151. שָׁם ibi.

9 צָמַח progerminavit. 3. *f. H.* W. r. 27. p. 92. חָמַד desideravit. *partic. N.* W. r. 30. p. 106. מַרְאֶה aspectus *r.* רָאָה vidit. מַאֲכָל cibus *r.* אָכַל comedit. תָּוֶךְ medium. יָדַע scivit, *inf. k.* scientia, sæpe nominascit. W. r. 37. p. 165. רַע malus. *r.* רָעַע malum esse.

10 נָהָר *m.* fluvius. *r.* נָהַר fluere. יָצָא exivit. *part. k.* הִשְׁקָה *H.* irrigavit, potavit. *inf. H.* W. r. 33. p. 128. פָּרַד divisit, separavit. 3. *f. N.* אַרְבַּע quatuor. רֹאשׁ *m.* caput. (11) שֵׁם *m.* nomen. הוּא ille, הִיא illa. סָבַב circumdedit. *part. k.* זָהָב *m.* aurum. (12) בְּדֹלַח bdellion, gummi Arabicum, *al.* gemma, margarita. אֶבֶן *m.* lapis. שֹׁהַם *m.* Onyx.

13 כּוּשׁ Æthiopia, Arabia, Midian &c. (14) הָלַךְ ambulavit, ivit. *partic. k.* קִדְמַת *f.* oriens. *constr.*
15 לָקַח accepit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 170. הִנִּיחַ ex ינח posuit, reliquit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 158. עָבַד servivit. *inf. k.* W. r. 48. p. 227. שָׁמַר custodivit. *inf. k.* W. l. c.
16 צִוָּה P. præcepit. 3. *f. P.* W. r. 33. p. 130. אָמַר dixit. *inf. k.* W. r. 30. p. 102. אָכַל comedit. *inf. k. W.* r. 24. p. 84. 2. *fut. k.* W. r. 30. p. 102.
17 אָכַל 2. *f.* & *inf. k.* מוּת mori. W. r. 36. p. 146.
18 הָיָה fuit. *inf. k.* W. r. 29. p. 100. r. 33. p. 128. בַּד solus. לְבַד seorsim. *r.* בָּדַד solitarius fuit. עָשָׂה fecit 1. *f. k.* W. r. 33 p. 126. עֵזֶר *m.* adjutorium. *r.* עָזַר adjuvit. נֶגֶד coram, e regione. *Lud. de Dieu* h. l. & *Ledeburio* in not. ad *Dieu* MS. est nomen נֶגֶד *anteriorem partem* notans, cui respondere & conformis debuit esse uxor in usu conjugii.
19 יָצַר formavit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 158. בּוֹא venire, *in H.* adduxit, attulit. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. רָאָה vidit. *inf. k.* W. r. 33. p. 128. מָה quid, quomodo?
20 מָצָא invenit. (21) נָפַל cecidit. 3. *f. H.* W. r. 38. p. 166. תַּרְדֵּמָה sopor. *r.* נִרְדַּם *in Niphal,* somno obrutus fuit. יָשֵׁן dormivit. 3. *f. k.* W. 27. p. 161. אֶחָד unus, אַחַת una. צֵלָע *m.* costa. W. r. 3. p. 9. סָגַר clausit. *fut. k.* בָּשָׂר *m.* caro. תַּחַת sub, pro, loco. (22) בָּנָה ædificavit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130. אִשָּׁה *f.* fœmina, mulier. בּוֹא venire 3. *fut. H.* W. 36. p. 148. ob suff. mutatur ֶ in ֵ (23) זֶה hic זאת hæc, illa. פַּעַם vice, pulsus. *r.* פעם P. impulit, agitavit. עֶצֶם *m.* os. *r.* עָצַם roboravit. קָרָא vocavit. 3. *fut. Niph.* איש Vir. אִשָּׁה fœmina. לָקַח sumsit. 3. *f. præt. Püal.* W. r. 26. p. 91. (24) עַל־כֵּן propterea. עָזַב reliquit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 102. Catuph. ob retractum Acc. per Makkeph. r. 10. p. 30. אָב *m.* pater. W. r. 20. p. 72. אֵם f. mater. דָּבַק adhæsit. אִשָּׁה, אֵשֶׁת *constr.* mulier W. r. 46. p. 203.
25 שְׁנַיִם duo. עָרוֹם *m.* nudus *r.* עָרַם callide egit, astutus fuit. בּוּשׁ erubescere. 3. *fut. Hithp.* W. r. 36. p. 156. Kamez est ob accent. r. 10. p. 31.

CAP.

Digitized by Google

CAP. III.

1 נָחָשׁ *m.* serpens. *r.* נחשׁ auguratus est. עָרוּם astutus. שָׂדֶה *m.* ager. אַף etiam, אַף כִּי quanto magis, etiam quod, etiamne. v. *Nold.* Conc. Part. p. 100. 849.

2 פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה fructificavit. אָכַל comedit. 1. *f. k.* W. r. 30 p. 102. (3) תָּוֶךְ medium. נָגַע tetigit. 2. *f. k.* W. r. 38. p. 166. פֶּן ne, ne forte. מוּת mori 2. *pl. f. k.* W. 36. p. 147. (5) יָדַע scivit. *Part. k.* אָכַל comedit. *inf. k.* פָּקַח aperuit. 3. *præt. N.* עַיִן oculus. *dual. m.* עֵינַיִם oculi. כֵּאלֹהִים sicut Deus, & contr. in W. r. 5. p. 10.

6 רָאָה vidit. 3. *fæm. f. k.* W. r. 33. p. 131. מַאֲכָל *m.* cibus. *r.* אָכַל comedit. תַּאֲוָה *f.* desiderium. *r. in Piel.* אוה desideravit. חָמַד desideravit, concupivit. *Part. Niph.* שָׂכַל prosperatus fuit. *in P.* prudenter egit. *H.* intellexit. h. l. *inf. Hiph.* לָקַח accepit 3. *f. k.* נָתַן dedit. 3. *f k.* גַּם etiam. עִם cum.

7 פָּקַח aperuit 3. *pl. f.* N. W. r. 24. p. 86. יָדַע cognovit. 3. *fut. k.* עֵירוֹם nudus. תָּפַר consuit 3. *fut. k.* עָלֶה *m.* folium. תְּאֵנָה *f.* ficus. עָשָׂה fecit 3. *fut. k.* חֲגוֹר *m.* חֲגוֹרָה *f.* cingulum. *r.* חָגַר cinxit.

8 שָׁמַע audivit 3. *fut. k.* קוֹל *m.* vox, sonus. הָלַךְ ivit, ambulavit *Part. Hithp.* לְרוּחַ הַיּוֹם ad auram diei, vento se elevante, i. e. vesperi. חבא *H.* הֶחְבִּיא abscondit se h. l. 3. *fut. Hithp.*

9 אַיֵּה ubi. אַיֶּכָּה ubi tu es? W. r. 50. p. 235.

10 יָרֵא timuit 1. *f. k.* W. r. 37. p. 162. אֲנִי & אָנֹכִי ego. חבא *H.* abscondit. 1. *f. N.* W. r. 7. p. 15.

11 מִי qui, quis? הִגִּיד *H. ex* נגד indicavit. צִוָּה P. præcepit. 1. *Præt. P.* W. r. 34. p. 142. בִּלְתִּי non, nequaquam. (12) עִמָּדִי mecum.

13 נשׁא *H.* decepit, seduxit. W. r. 38. p. 166.

14 אָרַר maledixit. *part. Paul.* גָּחוֹן venter. יָלַךְ ivit. 2. *f. k.* W. r. 37. p. 160. יוֹם dies, pl. יָמִים constr. יְמֵי. חַיִּים *m.* vita. (15) אֵיבָה *f.* inimicitia r. אָיַב inimicus fuit. שׁוּת ponere. 1. *f. H.* W. r. 36. p. 151.

שׁוּף contrivit. 3.*f.k.*W.r.36.p.146. ob suffixum mutatur in Scheva. עָקֵב *m.* calcaneum. (16) רָבָה multus fuit. *inf. H.*& 1.*f. H.* W. r. 33. p.129. עִצָּבוֹן *m.* dolor. *r.* עָצַב doluit, dolore affecit. הֵרוֹן *m.* conceptus. *r.* הָרָה concepit. עֶצֶב *m.* ærumna, dolor. יָלַד genuit, peperit, 2.*fœm.f.k.* בֵּן *m.* filius. אִישׁ Vir. תְּשׁוּקָה *f.* appetitus *r.* שׁוּק *P.* שׁוֹקֵק appetivit. מָשַׁל dominatus est. (17) בַּעֲבוּר propter W. 50. p.235. (18) קוֹץ *m.* spina. *r.* קוּץ tædere. דַּרְדַּר *m.* carduus. צָמַח germinavit. 3.*fœm.f. H.* W. r. 2. p.6. (19) זֵעָה *f.* sudor. אַף facies. לֶחֶם *m.* panis *r.* לָחַם vesci. עַד usque. שׁוּב reverti *inf.* & 1.*f.k.* לָקַח accepit 2.*præt. Pyh.* (20) קָרָא vocavit. שֵׁם nomen. הָיָה fuit. אֵם mater. חַי vivens. *r.* חָיָה vixit. (21) עָשָׂה fecit 3.*f. k.* כָּתְנוֹת *f.pl.* tunicæ. עוֹר pellis *r.* עָרָה nudavit. לָבַשׁ induit. 3.*f. H.* (22) הֵן ecce. שָׁלַח misit 3.*f.k.* יָד *m.* manus. עוֹלָם æternitas, seculum. עלם *N.* latuit. (23) שָׁלַח misit. 3.*f. P.* עָבַד coluit. לָקַח sumsit. (24) גָּרַשׁ expulit. 3.*f. P.* שָׁכַן habitavit. 3.*f. H.* כְּרוּב *m.* Cherub, Angelus. לַהַט *m.* flamma. *r.* לָהַט flammavit. חֶרֶב *f.* gladius. הָפַךְ vertit. *Part. Hithp.* שָׁמַר custodivit. דֶּרֶךְ *m.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit.

CAP. IV.

1 יָדַע scivit, cognovit. הָרָה concepit. 3.*fœm.f. k.* W. r. 33. p. 132. יָלַד peperit. 3 *f. k.* W. r. 37. p. 160. קָנָה acquisivit, possedit. 1.*præt.k.* W. r. 34. p. 142.

2 יָסַף addidit. 3.*f. H.* W. r. 37. p. 163. אָח *m.* frater. לֶדֶת *inf. k.* ex יָלַד W. r. 37. p. 163. רָעָה pascere. *Part. k.* רֹעֶה Pastor, צֹאן *c.* צֹנֶה *c.* ovis, grex.

3 קֵץ *m.* finis *r.* קָצַץ amputavit. בּוֹא venire *H.* adduxit. 3.*f. H.* W. r. 36. p. 148. מִנְחָה *f.* oblatio, munus, *r.* נָחָה adduxit, al. מנח donavit.

4 בְּכוֹר *m.* primogenitus. בְּכוֹרָה *f.* primogenitura. חֵלֶב *m.* adeps, pinguedo. שָׁעָה respexit. 3.*f. k.* W.r. 33.p.131.

חָרָה

5 חָרָה exarsit. 3. *fut. k.* W. r. 33 p. 133. נָפַל cecidit. 3. *f.*
pl. k. פָּנִים facies. (6) לָמָּה quare.
7 אִם si, utrum, an. יָטַב bonus fuit. 2. *f. H.* W. r. 37.
p. 160. מָשָׂא tulit. *inf. k.* W. r. 38. p. 169. Al. שְׂאֵת
remissio, condonatio. it. excellentia. פֶּתַח ostium. *r.*
פָּתַח aperuit. חַטָּאת *f.* peccatum. *r.* חָטָא peccavit,
erravit. רָבַץ cubuit. *part. k.* תְּשׁוּקָה *f.* appetitus.
r. שׁוּק appetivit. מָשַׁל dominatus est.
8 הָיָה fuit 3. *f.* & *inf. k.* W. 33. p. 128. קוּם surgere. 3. *f.*
k. W. 36. p. 146. הָרַג occidit. 3. *f. k.* W. r. 4. p. 9. r.
30. p. 104. (9) אֵי ubi? W. r. 47. p. 217. אָנֹכִי
ego. שָׁמַר custodivit. (10) עָשָׂה fecit. דָּם *m.*
sanguis. צָעַק clamavit. מִן de. (11) עַתָּה
Nunc. אָרַר maledixit. *part. Paul.* פָּצָה aperuit.
פֶּה *m.* os. W. r. 46. p. 211. לָקַח accepit. *infin. k.* W.
38. p. 170. יָד manus. (12) יָסַף addidit. 3. *fœm.*
f. H. W. r. 37. p. 163. נָתַן dedit. *inf. k.* W. r. 38. p.
169. כֹּחַ *m.* robur, vis. נָע *m.* vagus, profugus. *r.*
נוּעַ moveri, agitari. נָד *m.* vagus. *r.* נוּד vagari, er-
rare. (13) עָוֹן *m.* iniquitas, perversitas. *r.* עָוָה
curvus fuit, perverse egit. מָשָׂא tulit. *inf. k.*
14 גָּרַשׁ expulit. 2. *Præt. P.* W. r. 7. p. 14. יוֹם dies, hodie.
סָתַר abscondit. *fut. N.* מָצָא invenit, *part. k. cum*
aff. הָרַג occidit. vid. *v.* 8. (15) לָכֵן propterea.
שִׁבְעָה septem. שִׁבְעָתַיִם septupliciter. נָקַם ultus
est 3. *f. Hoph.* W. 38 p. 167. שׂוּם ponere. 3. *f. Hiph.*
אוֹת *m.* signum. נכה *H.* percussit *inf. H.* W. r. 33. p.
129. מָצָא invenit. *part. cum suff.* (16) יָצָא exi-
vit, 3. *f. k.* W. r. 37. p. 160. יָשַׁב sedit, habitavit.
3. *f. k.* קִדְמָה antiquitas. *it.* Oriens.
17 יָדַע cognovit. הָרָה concepit. יָלַד peperit. בָּנָה ædi-
ficavit, *part. k.* עִיר *m.* urbs. (18) יָלַד genuit. 3.
f. N. W. r. 37. p. 165. (19) שְׁנַיִם *m.* שְׁתַּיִם vel
שְׁתַּיִם *f.* duo, duæ. נָשִׁים *f. pl.* mulieres. שֵׁנִי *m.*
secundus, שֵׁנִית *f.* secunda. (20) אֹהֶל *m.* tento-
rium. *r.* אָהַל. מִקְנֶה *m.* pecus. possessio *r.* קָנָה.
21 תָּפַשׂ tractavit, prehendit. *Part. k.* כִּנּוֹר *m.* cithara.
עוּגָב *m.* Organon musicum. *r.* עָגַב adamavit.

22 לָטַשׁ acuit, erudivit. *part. k.* חָרַשׁ insculpsit, fabricavit. *part. k.* נְחֹשֶׁת æs, chalybs. בַּרְזֶל *m.* ferrum. אָחוֹת *f.* soror. (23) שָׁמַע audivit. 2. *pl. fœm. imp. k.* W. r. 22. p. 79. אָזַן auscultavit, attendit. 2. *pl. fœm. imp. H.* W. r. 39. p. 170. אֹזֶן *f.* auris. אִמְרָה sermo. פֶּצַע *m.* vulnus. *r.* פָּצַע vulneravit. יֶלֶד *m.* puer, juvenis. חַבּוּרָה *f.* livor, vibex. *r.* חָבַר sociatus est. (24) שִׁבְעָתַיִם septupliciter. נָקַם vindicavit. 3. *f. Hophal.* W. r. 38. p. 167. שֶׁבַע *f.* שִׁבְעָה *m.* septem. שִׁבְעִים septuaginta. (25) עוֹד adhuc. שִׁית ponere. זֶרַע semen. אַחֵר alius. תַּחַת loco, vice, pro. (26) אָז tunc. חָלַל confossus est. *P.* vulneravit. H. profanavit, *it.* incepit. *Præt. Hoph.* cœptum est. W. r. 41. p. 174.

CAP. V.

1 זֶה hic. סֵפֶר *m.* liber. תּוֹלְדוֹת generationes. *r.* ילד. דְּמוּת similitudo. *r.* דָּמָה similis fuit.

2 בָּרָא creavit. *inf. N.* (3) חָיָה vixit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 132. שָׁלֹשׁ tres. שְׁלֹשִׁים triginta. מֵאָה *c.* centum. שָׁנָה annus. צֶלֶם imago.

4 אַחֲרֵי postea. יָלַד genuit. *inf. H.* W. 37. p. 163. שְׁמֹנֶה *m.* octo. בֵּן filius. בַּת *f.* filia. *r.* בָּנָה ædificavit.

5 תֵּשַׁע *f.* novem. מֵאָה *c.* centum. מוּת mori. 3. *f. k.* W. r. 36. p. 146. (6) חָמֵשׁ quinque.

7 שֶׁבַע *f.* septem. (8) עֶשֶׂר, עֲשָׂרָה decem. *r.* עָשַׂר decimavit. (9) תִּשְׁעִים *c.* nonaginta. יָלַד genuit.

10 חָמֵשׁ *f.* quinque. בַּת *f.* filia. (12) שִׁבְעִים septuaginta. (19) יָלַד genuit. *inf. H.* it. seq. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163. (22) הָלַךְ ivit. 3. *f. Hithp.*

29 קָרָא vocavit. זֶה hic. נָחַם *Niph.* pœnituit. *P.* consolatus est. 3. *fut. P.* מַעֲשֶׂה opus, labor. עִצָּבוֹן *m.* ærumna, dolor. יָד *m.* manus. אָרַר maledixit 3. *præt. P.*

CAP. VI.

1 חָלַל perforatus est. *H.* incepit W. r. 41. p. 172. רָבַב multus fuit. *inf. k.* יָלַד genuit. 3. *præt. P.*

2 הֵנָּה illæ. בָּחַר elegit. (3) דּוּן judicare. 3.*f.k.* W.
36. p. 146. גַּם etiam. *cum duplici præfixo* ב & ש
quod pro habet . W.r. 18. p. 49. בְּשַׁגָּם eo quod,
Gussetio nomen est. שַׁג error, peccatum. *r.* שָׁגַג. *Wocken.*
est *inf. P.* ex *r.* שָׁגָה erravit. (4) נְפִלִים, gigantes
r. נָפַל cecidit. גִּבּוֹר *m.* fortis *r.* גָּבַר valuit. it. fortis
fuit. אֲנָשִׁים viri. אֱנוֹשׁ *m.* homo. *r.* אָנַשׁ æger
fuit. (5) רַב *m.* רַבָּה *f.* multus. a *r.* רָבַב multus
fuit. רַע *m.* רָעָה *f.* malus. a *r.* רוּעַ malum esse.
יֵצֶר *m.* figmentum. *r.* יָצַר formavit. מַחֲשָׁבָה *f.* cogitatio.
r. חָשַׁב cogitavit. לֵב & לֵבָב *m.* לְבָרָה *f.* cor,
animus. רַק tantum. (6) נִחַם *N.* pœnituit.
עָשָׂה fecit. עָצַב doluit. (7) מָחָה delevit. 1. *f.*
k. W. r. 33. p. 126. בְּהֵמָה *f.* bestia. רֶמֶשׂ *m.* reptile.
עָשָׂה fecit. 1. *præter k.* cum aff. ם.
8 מָצָא invenit. חֵן *m.* gratia. *r.* חָנַן gratiam fecit.
9 תּוֹלְדוֹת generationes, *r.* יָלַד. צַדִּיק *m.* justus. תָּמִים *m.*
perfectus. *r.* תָּמַם perfici, consumi. דּוֹר ætas, generatio.
הָלַךְ ambulavit. *Hithp.* (10) יָלַד genuit.
3. *f. H.* (11) שָׁחַת corrupit, perdidit. 3. *f. fœm.*
N. מָלֵא implevit 3. *f. fœm. N.* חָמָס vis, violentia,
injuria, rapina. *r.* חָמַס abstulit. (12) רָאָה vidit.
3. *f. k.* W. r. 33. p. 134. שחת *h. l. N.* בָּשָׂר *m.* caro.
דֶּרֶךְ *m.* via. (13) קֵץ *m.* finis. *r.* קָצַץ amputavit.
בּוֹא venire. שָׁחַת h. l. *part. H.* (14) תֵּבָה *f.*
arca. עֵץ *m.* lignum. גֹּפֶר *m.* cedrus. קֵן *m.* nidus.
r. קָנַן nidificavit. כֹּפֶר *m.* pix. *r.* כָּפַר pice obduxit.
בַּיִת *m.* domus. חוּץ foras, extrinsecus.
15 אַמָּה *f.* cubitus. אֹרֶךְ *m.* longitudo. *r.* אָרַךְ prolongari.
רֹחַב *m.* latitudo. *r.* רָחַב dilatavit. קוֹמָה *f.* altitudo. *r.*
קוּם surgere. (16) צֹהַר *m.* lumen, fenestra *al.* tectum.
כָּלָה perfecit. 2. *f. P.* צַד latus. שׂוּם ponere. 2. *fut.*
Hiph. W. r. 36. p. 148. מִלְמַעְלָה desuper, superne.
תַּחְתִּי *m.* inferior. פֶּתַח ostium. שְׁנִיִּם secundi. שְׁלִשִׁים
tertii. בּוֹא venire. *part. H.* (17) מַבּוּל *m.* diluvium. *r.*
נָבַל cecidit. שַׁחֵת perdidit. *inf. P.* גָּוַע exspiravit. 3. *f. k.*
18 קוּם surgere. *H.* ponere, statuere. 1. *præt. H.* W. r. 36. p.
150. בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה comedit, elegit.

שנים

19 שְׁנַיִם bini, duo. חַי vivens. *Kametz* sub ה præf. peculiare est. חָיָה vixit. h. l. *infin. Hiph.*
20 בּוֹא venire 3. *f. k.* חָיָה vixit. *P.* & *H.* vivificavit. *inf. H.*
21 לָקַח h. l. *imper. k.* מַאֲכָל *m.* cibus. *r.* אָכַל comedit h. l. 3. *f. N.* אָסַף recepit, collegit. אָכַל, אָכְלָה cibus. (22) צִוָּה præcepit. עָשָׂה fecit.

CAP. VII.

1 בּוֹא ingredi, venire. *imp. k.* רָאָה vidit. 1. *præt. k.*
2 טָהוֹר *m.* mundus, purus. *r.* טָהַר id. לָקַח accepit. 2. *f. k.* W. r. 39. p. 170. (3) חָיָה vixit. *inf. P.*
4 יוֹם dies. מטר *H.* pluit. *part. H.* מָחָה delevit. 1. *præt. k.* יְקוּם *m* subsistens, substantia. *r.* קוּם
5 צִוָּה *P.* præcepit. *præter P.* (7) אִשָּׁה *f.* uxor. נָשִׁים mulieres. (8) רָמַשׂ repsit. *part. k.*
9 שְׁנַיִם שְׁנַיִם bini. (11) חַיִּים vita. חֹדֶשׁ *m.* mensis. בָּקַע scidit, rupit 3. *pl. præt. N.* מַעְיָן *m.* fons. תְּהוֹם abyssus. רַב multus, magnus. אֲרֻבָּה *f.* cataracta, fenestra. *r.* אָרַב insidiatus est. פָּתַח aperuit. 3. *præt. N.* (12) גֶּשֶׁם *m.* imber, pluvia. (13) עֶצֶם *c.* os, ossis. *it.* ille, ipse, ipsemet. (14) צִפּוֹר *f.* avis. *r.* צָפַר evolavit. כָּנָף ala. (16) סָגַר clausit. בּוֹא venire, (17) רָבָה crescere, augeri. 3. *f. k.* W. r. 34. p. 136. נָשָׂא extulit. 3. *fut. k.* רוּם elatus, excelsus fuit 3. *f. k.* W. r. 10. p. 30. (18) גָּבַר invaluit, robustus fuit. רָבָה multiplicari. 3. *pl. f. k.* הָלַךְ ambulavit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 160. (19) כָּסָה texit, operuit. 3 *f. Püal.* W. r. 34. p. 136. הַר *m.* mons. גָּבֹהַּ *m.* altus, excelsus. (20) אַמָּה *f.* cubitus. מַעְלָה, לְמַעְלָה, מִלְמַעְלָה supra. (21) גָּוַע expiravit. שֶׁרֶץ reptile. *r.* שָׁרַץ reptavit. (22) נְשָׁמָה anima. אַף facies. חָרָבָה siccitas. *r.* חָרֵב siccus fuit. מוּת mori. 3. *præt. k.* W. r. 36. p. 146. (23) מָחָה delevit. 3. *f. k.* si מ est sine dagesch, aut 3. *f. N.* שָׁאַר reliquus fuit. 3. *f. N.* אַךְ tantum.

CAP. VIII.

1 זָכַר recordatus est. 3. *f. k.* עָבַר transivit 3. *f. H.* שָׁכַךְ sedatus est, quievit 3. *f. k.*

2 סָכַר occlusit. 3. *f. N.* מַעְיָן fons. *Vid. c. VII.* 11. כָּלָא
cohibuit. 3. *f. Niph.* (3) שׁוּב reverti 3. *f. k.* הָלַךְ
ivit. חָסֵר defecit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 105. קָצֶה *m.*
finis, extremitas. (4) נוּחַ quiescere 3. *f. k.* W. r.
36. p. 147. (5) רָאָה vidit. *præt. N.* ראשׁ caput.
6 פָּתַח aperuit. חַלּוֹן *c.* fenestra. *r.* חָלַל perfossus est.
7 שָׁלַח misit. עֹרֵב *m.* Corvus. יָצָא exivit. יְבוֹשֶׁת ex-
siccatio. *r.* יָבֵשׁ exaruit. (8) יוֹנָה *f.* columba. *r.*
יָנָה *Niph.* oppressit. רָאָה vidit. *inf. k.* קָלַל levatus
est. *P.* maledixit. W. r. 41. p. 137.
9 מָנוֹחַ *m.* מְנוּחָה *f.* quies, requies. *r.* נוּחַ quiescere. כַּף
vola, planta pedis *r.* כָּפַף curvavit. רֶגֶל *c.* pes.
שׁוּב reverti. לָקַח accepit. (10) יָחַל expectavit.
3. *f. P.* pro יִיחֵל W. r. 37. p. 166. אַחֵר alius,
alter. יָסַף addidit. 3. *f. Hiph.* W. 37. p. 163. (11)
עֵת *m.* tempus. *r.* עָתַת tempestive locutus est.
עָלֶה folium. זַיִת *c.* olea, oliva. טָרָף *m.* decer-
ptum. *r.* rapuit, decerpsit. פֶּה *m.* os. W. 46. p.
211. יָדַע novit, scivit 3. *f. k.* W. r. 37. p. 159.
קלל *V. v.* 8. (12) יחל *P.* expectavit. 3. *f. N.*
שָׁלַח misit 3. *f. P.* יָסַף addidit.
13 רִאשׁוֹן primus, *r.* ראשׁ. חָרֵב exaruit. סוּר recedere. *H.*
removere. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 146. מִכְסֶה tegu-
mentum. *r.* כָּסָה texit. (14) יָבֵשׁ aruit, exaruit.
16 יָצָא exivit. *imp. Kal.* W. r. 37. p. 164.
17 רָמַשׂ reptavit. יָצָא exiit. *imp. H.* W. r. 37. p. 166. שָׁרַץ
reptavit. פָּרָה fructificavit. רָבָה multiplicatus est.
19 מִשְׁפָּחָה genus, familia. *r.* inus. שׁפח
20 בָּנָה ædificavit, exstruxit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 131. מִזְבֵּחַ
altare. *r.* זָבַח sacrificavit. טָהוֹר *m.* purus. עֹלָה *f.*
Holocaustum. *r.* עָלָה ascendit *it.* obtulit. h. l. 3. *fut.*
Hiph. (21) הֵרִיחַ odoratus est. 3. *f. Hiph.* רֵיחַ
m. odor. נִיחֹחַ *m.* quies, res grata. *r.* נוּחַ quiesce-
re. יָסַף addidit. 1. *f. Hiph.* קָלַל levis fuit. *P.* ma-
ledixit. בַּעֲבוּר propterea. יֵצֶר figmentum. לֵב cor.
רַע malus. נְעוּרִים *pl.* pueritia. *r.* נָעַר excussit. נַעַר
puer. נכה *H.* הַכָּה percussit. *inf. Hiph.* W. r. 38. p.
166. r. 33. p. 128. (22) קָצִיר *m.* messis. *r.* קָצַר abbrevi-
atus

atus eſt. קֹר *m.* frigus. *r.* קָרַר frigeſcere. חֹם calor. *r.* חָמַם incaluit. קַיִץ *m* æſtas. *r.* קוּץ tædere. *H.* evigilare. חֹרֶף *m.* hiems. *r.* חָרַף hiemavit. שָׁבַת quievit, ceſſavit. 3. *f. k.* W. r. 10. p. 31.

CAP. IX.

1 *Vid. cap. I, 28.* (2) מוֹרָא *m.* timor. *r.* יָרֵא timuit. חַת *m.* terror *W.* r. 46. p. 204. *r.* חָתַת fractus, attritus, territus fuit. נָתַן dedit 3. *præt. Niph. W.* r. 38. p. 166. (3) יֶרֶק viriditas, viror. (4) דָּם ſanguis. נֶפֶשׁ anima. אָכַל comedit. 2. *pl fut. k. W.* r. 30. p. 102. (5) דָּרַשׁ quæſivit, requiſivit. יָד manus. (6) שָׁפַךְ fudit, effudit.
7 שָׁרַץ reptavit. (9) קוּם ſtare. *H.* ſtabilire. *part. Hiph.* (11) כָּרַת exſcidit. 3. *f. Niph.* שָׁחַת perdidit. *inf. P.* (12) אוֹת ſignum. דּוֹר generatio.
13 קֶשֶׁת *c.* arcus. עָנָן *m.* nubes. (14) עָנַן obnubilavit. *inf. Piel.* רָאָה vidit. *in Niph.* apparuit, conſpectus eſt. (15) זָכַר recordatus eſt. שָׁחַת perdidit. (17) קוּם ſurgere. *H.* erigere.
19 נָפַץ ſparſit, diſperſit. (20) חָלַל perforatus eſt. *H.* הֵחֵל incepit 3. *f. H. W.* r. 41. p. 175. נָטַע plantavit. 3. *f. k.* כֶּרֶם *m.* Vinea.
21 שָׁתָה bibit. 3. *f. k. W.* r. 33. p. 134. יַיִן *m.* vinum. שָׁכַר inebriatus eſt. גָּלָה revelavit, denudavit, 3. *fut. Hithp.* תָּוֶךְ medium. אֹהֶל tentorium.
22 עֶרְוָה *f.* nuditas. *r.* עָרָה nudari. נגר *in Hiph.* הִגִּיד indicavit. חוּץ foris. (23) שִׂמְלָה *f.* pallium, veſtis. שׂוּם ponere. 3. *pl. f. H. W.* r. 36. p. 148. שְׁכֶם *m.* humerus. אֲחֹרַנִּית retrorſum. כָּסָה obtexit. 3. *f. P.* (24) יָקַץ evigilavit. 3. *f. Kal. W.* r. 37. p. 162. יַיִן vinum. (25) עֶבֶד *m.* ſervus.
27 פָּתָה allectus, perſuaſus fuit. *Hiph.* dilatavit. al. allexit. 3. *f. H. W.* r. 34. p. 134. שָׁכַן habitavit. (29) מוּת mori.

CAP. X.

1 יָלַד genuit. 3. *f. N. W.* r. 37. p. 165. (5) פָּרַד diviſit. אִי *m.* in-

m. insula, regio. גּוֹי *m.* gens. לָשׁוֹן *m.* lingua. *r.* לָשַׁן calumniatus est. (8) חָלַל perforatus est. *H.* incepit. גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר prævaluit, robustus fuit.
9 צַיִד *m.* venatio. *r.* צוּד venatus est. אָמַר dixit 3. *f. N.*
10 מַמְלָכָה, מַמְלֶכֶת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.
11 בָּנָה exstruxit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130. עִיר civitas.
15 בְּכוֹר *m.* primogenitus. (18) פּוּץ dispergere. 3. *præt.* *N.* (19) גְּבוּל terminus. *r.* גָּבַל terminavit. בּוֹא venire. *inf. k. cum aff.* W. r. 16. p. 43.
25 פָּלַג divisit. 3. *fœm. præt. N.* (30) מוֹשָׁב *m.* habitatio. *r.* יָשַׁב sedit, habitavit. (32) מִשְׁפָּחָה *f.* familia. פָּרַר separavit, disjunxit.

CAP. XI.

1 שָׂפָה labium. דָּבָר Verbum. (2) נָסַע profectus est. *inf. k.* בִּקְעָה *f.* vallis. *r.* בָּקַע scidit.
3 רֵעַ *m.* amicus, socius. יָהַב dedit. *imp. K.* cum ה parag. הָבָה age. לָבַן lateres formavit. לְבֵנָה *f.* later. שָׂרַף ussit, coquit. שְׂרֵפָה *f.* ustio. חֵמָר *m.* bitumen. חֹמֶר lutum. *r.* חָמַר lutosum esse.
4 בָּנָה ædificavit. 1. *f. k.* מִגְדָּל *m.* turris. *r.* גָּדַל magnus fuit. פּוּץ dispergere. 1. *pl. f. Kal.* (5) יָרַד descendit. 3. *f. Kal.* W. r. 37. p. 161. (6) עַם *c.* populus. *r.* עָמַם texit. שָׂפָה *f.* labium. חָלַל perforatus est. *H.* הֵחֵל incepit. *inf. Hiph.* W. r. 48. p. 225. בָּצַר præcidit. *N.* cohibitus fuit. 3. f. *Niph.* יָזַם cogitavit. *Al.* זמם 3. *f. K.* pro יִזְמוּ. עָשָׂה fecit.
7 יָרַד descendit. 1. *pl. f. k.* בָּלַל confudit. 1. *f. k.* cum ה parag. W. r. 41.
8 פּוּץ 3 *f. H.* vers. sq. *Præt. H.* חָדַל cessavit.
10 שָׁנָה annus, *dual.* שְׁנָתַיִם anni duo. (19) מֵאָה centum. (28) מוֹלֶדֶת *f.* nativitas. *r.* יָלַד genuit.
29 בַּת filia *pl.* בָּנוֹת filiæ. *r.* בָּנָה ædificavit.
30 עָקָר *m.* sterilis. *r.* עָקַר exstirpavit, eradicavit. וָלָד filius, proles. *r.* יָלַד genuit.
31 כַּלָּה *f.* nurus, sponsa. *r.* כָּלַל perfecit. יָלַךְ ivit, לָכֶת *inf. Kal.* W. r. 37. p. 165.

CAP.

CAP. XII.

1 יָלַךְ ivit. *imp. Kal.* W. r. 37. p. 164. מוֹלֶדֶת *f.* familia.
רָאָה vidit. *Hiph.* ostendit. 1. *f. H.*
2 גָּדַל magnus fuit. *P. & H.* magnificavit. 1. *f. P.* בָּרַךְ
benedixit. 1. *f. P.* בְּרָכָה *f.* benedictio.
3 קָלַל levis fuit. *P.* maledixit *h. l. Part. P.* אָרַר maledi-
xit. 1. *f. k.* (4) יָלַךְ ivit. 3. *f. k.* דִּבֵּר locutus est. יָצָא
exivit. *inf. k.* W. r. 37. p. 165. (5) רְכוּשׁ *m.* substan-
tia, facultas. *r.* רָכַשׁ acquisivit. יָלַךְ ivit. *inf. k.* (6)
אֵלוֹן *m.* planities, quercus. *r.* אָלָה execratus est.
אָז tunc. (7) רָאָה vidit. *N.* apparuit. 3. *f. N.* W. 33.
p. 130. *it. Part. N.* זֶרַע semen. נָתַן dedit. 1. *f. k.*
(8) עָתַק consenuit. *H.* translatus est. 3. *f. H.* נָטָה ex-
tendit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 131. (9) נָסַע profectus
est. נֶגֶב *m.* auster, meridies. (10) רָעָב *m.* fames.
r. רָעֵב & רָעַב esurivit. יָרַד descendit 3. *f. k.* גּוּר
peregrinari. כָּבֵד gravis. *r.* כָּבַד gravis fuit.
11 קָרַב appropinquavit. *præt. H.* נָא quæso. יָפֶה *m.* יָפָה
f. pulcher, a. מַרְאֶה *m.* aspectus, visio. *r.* רָאָה vi-
dit. (12) הָרַג occidit. חָיָה vixit. 3. *f. P.*
13 לְמַעַן ut, propter. יָטַב bonus fuit. 3. *f. k.* W. r. 37.
p. 159. בַּעֲבוּר propter. בִּגְלַל causa, occasio.
15 שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂוּר. הָלַל insanivit. *P.* laudavit.
לָקַח accepit. 3. *f. Hoph.* (16) יָטַב *H.* bene fecit.
h. l. *præt. H.* צֹאן pecus. בָּקָר *m.* bos, jumentum.
חֲמוֹר *m.* asinus. שִׁפְחָה ancilla. אָתוֹן *f.* asina. גָּמָל
m. camelus. *r.* גָּמַל educavit.
17 נָגַע tetigit, percussit, plaga affecit. 3. *f. P.* נֶגַע plaga.
18 הִגִּיד *H. ex* נגד indicavit.
19 לָקַח accepit. *imp. k.* יָלַךְ ivit. *imp. k.*
20 צִוָּה præcepit. 3. *f. P.* אֱנוֹשׁ homo.

CAP. XIII.

1 עָלָה ascendit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 104.
2 כָּבֵד gravis, dives. מְאֹד valde. מִקְנֶה possessio, pecus.
כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. זָהָב *m.* aurum.

מַסָּע

3 מַסָּע *m.* profectio. *r.* נָסַע profectus fuit. תְּחִלָּה initium. *r.* חָלַל perforavit. *H.* incepit.
4 מָקוֹם locus. מִזְבֵּחַ altare. רִאשׁוֹן *m.* רִאשֹׁנָה *f.* primus, prior. (6) נָשָׂא tulit. יָשַׁב habitavit. *inf. K.* W. r. 37. p. 165. יַחַד una, simul. רְכוּשׁ substantia. *r.* רָכַשׁ acquisivit. רַב multus. *r.* רָבַב. יָכֹל potuit. (7) רִיב *m.* רִיבָה *f.* lis. *r.* רוּב *H.* הֵרִיב litigatus est. רֹעֶה *m.* pastor. מִקְנֶה possessio, pecus. *r.* קָנָה possedit, acquisivit.
8 מְרִיבָה *f.* lis. *r.* רִיב litigari. (9) הֲלֹא anne, nonne? פָּרַד divisit. *imp. N.* שְׂמֹאל *m.* sinistra. *r.* שׂמל הִשְׂמִיל sinistram petiit. W. r. 27. p. 95. הֵימִין dextram petiit. *f. H.* W. 37. p. 160. יָמִין *f.* dextra.
10 כִּכָּר *f.* planities. כֹּל omnis. מַשְׁקֶה *m.* irriguus, potum præbens. *r.* שקה *H.* rigavit, potavit. שִׁחֵת perdidit. *inf. P.* בּוֹא venire. *inf. cum suff.* W. r. 16. p. 43.
11 בָּחַר elegit. נָסַע profectus est. פָּרַד separavit. 3. *f.* N.
12 אָהַל tentorium fixit. 3. *f. k.* עִיר civitas.
13 רַע *m.* malus. חַטָּאִים peccatores. *r.* חָטָא peccavit.
14 נָשָׂא tulit. *imp. K.* עַיִן oculus. צָפוֹן *f.* septentrio. *r.* צָפַן delituit. קֶדֶם oriens. יָם mare. *it.* occidens.
15 נָתַן dedit. 1. *f. k.* זֶרַע semen. עוֹלָם æternitas.
16 שׂוּם ponere. 1. *præt. k.* עָפָר *m.* pulvis. יָכֹל potuit. 2. *f. Kal.* W. r. 37. p. 164. מָנָה numeravit. *inf. k.* it. 3. *f. N.* (17) אֹרֶךְ *m.* longitudo. רֹחַב *m.* latitudo.
18 בָּנָה ædificavit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 131.

CAP. XIV.

1 יוֹם dies. *pl.* יָמִים constr. יְמֵי. מֶלֶךְ Rex. *r.* מָלַךְ regnavit. (2) מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם vesci, pugnare. (3) חָבַר conjunxit. עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit. מֶלַח *m.* sal.
4 עָבַד servivit. מָרַד rebellavit. (5) הִכָּה *H.* ex נכה percussit. 3. *f. Hiph.* W. r. 38. p. 166. & r. 34. p. 136.
6 הָרַר it. הַר *m.* הָרָה *f.* mons. אַיִל & אֵילוֹן planities. מִדְבָּר *m.* desertum. *r.* דָּבַר duxit, locutus est.

7 שׁוּב reverti. בּוֹא venire. שָׂדֶה ager.
8 עָרַךְ ordinavit. 3. *f. K.* (10) בְּאֵר *m.* fons. *r.* בָּאַר declaravit. חֵמָר *m.* bitumen. נוּס fugere. 3. *f. k.* נָפַל cecidit. שָׁאַר reliquus fuit. הֶרָה *f.* mons. *r.* הָרַר.
11 רְכוּשׁ substantia. אֹכֶל cibus, commeatus. יָלַךְ ivit.
13 פָּלִיט evasor, perfuga. *r.* פָּלַט evasit. הִגִּיד *H.* indicavit. 3. *f. H.* W. r. 38. p. 166. עִבְרִי Hebræus. שָׁכַן habitavit. בַּעַל Dominus. *r.* בָּעַל dominatus est. בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה elegit.
14 שָׁבָה captivum duxit. *Niph.* הֵרִיק *H.* ex רוּק vel רִיק evacuavit, evaginavit. 3. *f. H.* W. r. 10. p. 30. חֲנִיכִים instructi, initiati. *r.* חָנַךְ instruxit, initiavit. יָלִיד *m.* natus, proles. רָדַף persecutus est.
15 חָלַק partitus est. 3. *f. N.* הִכָּה percussit. 3. *f. H.* cum aff.
16 שׁוּב reverti. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. נָשִׁים mulieres.
17 קְרָאה occursus. *r.* קָרָה occurrit, obvenit. הַכּוֹת percussit. *inf. H.* (18) יָצָא exivit. *H.* protulit. 1. *Præt. H.* W. 37. p. 163. כֹּהֵן *m.* sacerdos. *r.* כָּהַן sacerdotio functus est. אֵל Deus fortis. עֶלְיוֹן excelsus. *r.* עָלָה ascendit. (19) קָנָה possedit, acquisivit. (20) מִגֵּן *P.* tradidit. צַר *m.* hostis. *r.* צוּר arctavit, hostiliter egit. מַעֲשֵׂר *m.* decimæ. *r.* עָשַׂר decimavit. (21) נְתַן dedit. *imp. Kal.* W. r. 38. p. 169. (22) רוּם altum esse. H. tollere. *præt. H.* W. r. 36. 150. (23) חוּט *m.* filum. שְׂרוֹךְ *m.* corrigia. נַעַל *m.* calceus. *r.* נָעַל clausit, calceavit. עָשַׁר ditavit. 1. *præt. H.*
24 בִּלְעָדַי præterquam. *al.* non ad me. רַק tantum. נַעַר *m.* puer. *r.* נָעַר excussit, vociferatus est. חֵלֶק pars, portio.

CAP. XV.

1 אַחַר post. דָּבָר *m.* verbum. מַחֲזֶה visio. *r.* חָזָה vidit. אַל ne. יָרֵא timuit. 2. *f. k.* W. r. 37. p. 162. מָגֵן *m.* clypeus. *r.* גָּנַן protexit. שָׂכָר *f.* merces. *r.* שָׂכַר mercedem dedit. הַרְבֵּה multum, amplum. *r.* רָבָה multus fuit. (2) אָדֹן *m.* Deus, Dominus. עֲרִירִי *m.* solitarius, liberis carens, sterilis. מֶשֶׁק discur-

ſcurſitatio. *r.* שָׁקַק diſcurſitavit, diſcurrit. (3) יָרַשׁ
hæreditavit. *part.* K. & 3. *f. k.* (5) יָצָא exiit.
מֵעַיִם *m.* viſcera. (5) חוּץ foris, foras. נָבַט
N. & H. intuitus eſt. *imp.* H. W. r. 38. p. 167. כּוֹכָב
ſtella. סָפַר numeravit. יָכֹל potuit. 2. *f. k.* W. r. 37.
p. 164. (6) אָמַן nutrivit. *H.* credidit. חָשַׁב
reputavit. 3. *f. k.* צְדָקָה *f.* juſtitia. (7) יָצָא exi-
vit. *H.* eduxit. 1. *præt.* H. W. r. 37. p. 163. יָרַשׁ jure
hæreditario poſſedit. *inf.* K. (8) יָדַע cogno-
vit. 1. *f. Kal.* (9) לָקַח accepit. *imp. k.* W.
r. 38. p. 170. עֵגֶל *m.* עֶגְלָה *f.* vitulus, a. שָׁלַשׁ tri-
plicavit. *Part.* P. עֵז *m.* capra. אַיִל *m.* aries.
תּוֹר *m.* turtur. גּוֹזָל *m.* pullus. *r.* גָּזַל rapuit.

10 בָּתַר diviſit. בֶּתֶר *m.* diviſio, ſectio, pars. תָּוֶךְ me-
dium. נָתַן dedit. קְרָאָה occurſus. רֵעַ ſocius.
צִפּוֹר *c.* avis.

11 יָרַד deſcendit. עַיִט *m.* avis rapax. *r.* הֵעִיט irruit.
פֶּגֶר *m.* cadaver. *r.* פָּגַר piger fuit. נָשַׁב perflavit.
H. abegit, efflavit. W. r. 38. p. 166.

12 שֶׁמֶשׁ *m.* ſol. תַּרְדֵּמָה *f.* ſopor. *r.* רָדַם ſommo ſopiri.
נָפַל cecidit. 3. *f. præt.* & *f. part. k.* אֵימָה *f.* terror.
r. אָיֹם terribilis fuit. חֲשֵׁכָה tenebræ. *r.* חָשַׁךְ ob-
ſcurus, obſcuratus fuit.

13 גֵּר *m.* peregrinus. *r.* גּוּר peregrinari. עָבַד ſervivit.
עָנָה reſpondit. *P.* afflixit. 3. *præt. Piel.* מֵאָה cen-
tum. שָׁנָה annus. (14) דּוּן judicavit. *particip.* K.
רְכוּשׁ ſubſtantia. (15) שָׁלוֹם *m.* pax. *r.* שָׁלַם
completus fuit, pacem precatus fuit. קָבַר ſepelivit.
שֵׂיבָה *f.* canities. *r.* שׂוּב caneſcere.

16 דּוֹר generatio. שָׁלֵם plenus, completus. עָוֹן iniqui-
tas. *r.* עָוָה inique egit.

17 עֲלָטָה *f.* caligo. תַּנּוּר *m.* fornax. עָשָׁן *m.* fumus. *r.*
עָשַׁן fumavit. לַפִּיד *m.* lampas, fax, tæda. אֵשׁ *c.*
ignis. גֶּזֶר *m.* ſegmentum. *r.* גָּזַר ſecuit, ſcidit.

18 כָּרַת excidit. *it.* pepigit. מִצְרִי *m.* ־ית *f.* ægyptius, a.
נָהָר fluvius.

20 רָפָא, רָפָה ſuperbus, impius, gigas.

CAP. XVI.

1 אִשָּׁה & אֵשֶׁת uxor. W. r. 46. p. 203. שִׁפְחָה ancilla.
2 עָצַר clausit. יָלַד peperit. *inf. k.* אוּלַי fortasse. בָּנָה ædificavit. 1. *fut. N.* קוֹל vox.
3 שִׁפְחָה *f.* ancilla. יָשַׁב habitavit, sedit. *inf. k.*
4 הָרָה concepit. 3 *f. k.* רָאָה vidit 3 *f. k.* קָלַל levis fuit. 3 *f. N.* W. r. 41. p. 175. גְּבֶרֶת & גְּבִירָה *f.* Domina, hera. (5) חָמָס *m.* injuria. *r.* חָמַס violenter egit. חֵיק *m.* sinus. שָׁפַט judicavit.
6 עָשָׂה fecit. 2. *f. imp. k.* עָנָה respondit. *P.* עִנָּה afflixit. 3. *f. P.* בָּרַח fugit. 3. *f. k.* (7) מַלְאָךְ *m.* angelus. *r.* לאך. עַיִן *m.* oculus, fons. (8) אֵי־מִזֶּה unde? אָנָה quo? בּוֹא venire. 2 *fœm. præt. k.* W. r. 36. p. 154. בָּרַח fugit. *Part. f. k.* W. r. 22. p. 80.
9 שׁוּב reverti. 2 *imp. k.* עָנָה respondit. *P.* afflixit. *Hith. h. l. imp. f.* submitte te. (10) רָבָה multiplicatus est. *inf. & f. H.* סָפַר numeravit. רֹב *m.* multitudo. (11) יָלַד peperit. *part. k. fœm.* ילדת contracte. יֹלֶדֶת genetrix. Alii, ut *Buxtorfius* & *Leusdenius* ex forma Partic. & Præteriti compositum scribunt pro יָלַדְתְּ paries, vel יֹלֶדֶת. קָרָא vocavit. 2. *præt. k.* עֳנִי *m.* afflictio. *r.* עָנָה (12) פֶּרֶא *m.* ferus, onager. שָׁכַן habitavit. (13) הֲלֹם huc, illuc, hic. *r.* הָלַם contudit. רֳאִי visio. *r.* רָאָה vidit. *al.* רֹאִי h. l. *part. K. cum aff.* י (14) בְּאֵר puteus. חַי vivens. (16) יָלַד peperit. *inf. k.*

CAP. XVII.

1 רָאָה vidit. 3. *f. N* שַׁדַּי Omnipotens. *r.* שָׁדַד vastavit, *Arab* valuit potentia. *al. r.* שדה jaculatus est, *qs.* Fulminator, *al.* ex ש qui & דַּי sufficiens. הָלַךְ ivit. תָּמִים integer. *r.* תָּמַם perfectus fuit. (2) נָתַן dedit. רָבָה multiplicatus est. 1. *f. H.* (3) נָפַל cecidit. 3. *f. K.* W. r. 38. p. 166. דִּבֵּר locutus est 3. *f. P.* אָמַר dixit. *inf. K.*
4 הָיָה fuit. 2. *præt. k* W. r. 34. p. 142. אָב pater. הָמוֹן *m.* mul-

multitudo. *r.* הָמָה tumultuatus est. גוי gens.
5 קָרָא vocavit. נָתַן dedit. (6) פָּרָה fœcundavit. 1. *præt. H.* W. 36. p. 92. מֶלֶךְ Rex. יָצָא exiit.
7 קוּם surgere. 1. *præt. H.* W. 36. p. 150. זֶרַע semen. דּוֹר generatio. הָיָה fuit. *inf. k.*
8 מָגוּר *m.* peregrinatio. *r.* גּוּר peregrinari. אֲחֻזָּה *f.* possessio. *r.* אָחַז possedit. עוֹלָם seculum.
9 שָׁמַר custodivit. (10) מוּל circumcisus est. *inf. Niph.* W. r. 36. p. 148. (11) נָמַל circumcidit. עָרְלָה præputium. *r.* עָרַל præputium amputavit. אוֹת signum. (12) זָכָר *m* masculus. יְלִיד natus, proles. מִקְנָה *f.* acquisitio, possessio. *r.* קָנָה emit, possedit. כֶּסֶף *m.* argentum. נֵכָר *m.* alienigena. *r.* נָכַר alienavit. (14) עָרֵל præputiatus. כָּרַת excidit. 3. *fœm. Præt. N.* נֶפֶשׁ anima. עַם populus. פּוּר rumpi. *H.* irritum fecit. 3. *præt. H.* W. r. 36. p. 149. (16) בָּרַךְ benedixit. 1. *præt. P.* נָתַן dedit. מֶלֶךְ Rex. (17) נָפַל cecidit. 3. *f. k.* צָחַק risit. 3. *f. k.* לֵב cor. בֵּן filius. הלבן *an filio* &c. יָלַד genuit. 3. *f. N.* W. r. 37. p. 165. בַּת filia. *r.* בָּנָה (18) לוּ utinam, quæso. חָיָה vixit.
19 אֲבָל imo. יָלַד *partic.* קוּם surgere. *H.* erigere. 1. *præt. H.* (20) שָׁמַע audivit. בָּרַךְ benedixit. פָּרָה fœcundavit. רָבָה multiplicatus est. נָשִׂיא princeps. נָתַן dedit. 1. *præt. k.* (21) קוּם surgere. *H.* erigere. יָלַד 3. *f. k.* מוֹעֵד tempus statutum. אַחֵר alius. (22) כָּלָה absolvit. 3. *f. P.* W. r. 33. p. 135. עָלָה ascendit. (23) מוּל circumcidere. עֶצֶם os, *it.* ipsemet. 24 תֵּשַׁע novem. *in pl.* nonaginta. מוּל circumcidere. *inf. N.*
26 נָמַל circumcidit. 3. *præt. N.* (27) יְלִיד natus. מִקְנָה possessio, emtio. נֵכָר peregrinus. נָמַל 3. *præt. N.*

CAP. XVIII.

1 רָאָה vidit. 3. *f. N.* אֵלוֹן *m.* planities, quercetum יָשַׁב sedit. פֶּתַח *m.* ostium. אֹהֶל tentorium. חֹם *m.* æstus. *r.* חָמַם calefactus fuit, incaluit.

2 נָשָׂא tulit, ſuſtulit. עַיִן oculus. אֲנָשִׁים viri. רָאָה 3.
f. k. נִצָּב ex יצב ſtetit. *part. Niph.* רוּץ currere.
3.*f. k.* W. r. 10. p. 30. קְרָאת occurſus. שָׁחָה incur-
vavit. 3. *f. Hithp.* W. 34. p. 137. & 140.
3 מָצָא invenit. חֵן gratia. *r.* חָנַן gratioſus fuit. עָבַר
præteriit. 2. *f. k.* W. r. 2. p. 6. (4) לֻקַּח accepit.
3. *f. Hoph.* מְעַט parum. רָחַץ lavit. שען N. נִשְׁעַן
inniti. *imp. N.* (5) לָקַח accepit. 1. *f. k.* פַּת
fruſtum. *r.* פָּתַת fregit. סָעַד refecit, fulſit.
6 מָהַר dotavit. *P.* feſtinavit. 3. *f. P.* & ſq. imp. P. W. r. 7. p.
14. סְאָה *f.* ſatum. קֶמַח *m.* farina. סֹלֶת *f.* ſimila.
לוּשׁ depſere. עוּגָה, עֻגָּה *f.* placenta. *r.* עוּג placen-
tas coxit. (7) רוּץ currere. בָּקָר *m.* vitulus. רַךְ
m. mollis. *r.* רָכַךְ mollitus eſt. נַעַר puer.
8 חֶמְאָה *f.* butyrum. חָלָב *m.* lac. עָמַד ſtetit.
9 אַיֵּה ubi. (10) שׁוּב reverti. עֵת tempus. חַי *m.*
חַיָּה *f.* vivens. שָׁמַע audivit. *Part. k.* W. 22. p. 80.
זָקֵן *m.* ſenex. *r.* זָקֵן ſenuit. חָדַל deſiit, ceſſavit.
אוֹרַח via, mos. *r.* אָרַח iter fecit.
12 צָחַק riſit. קֶרֶב *m.* medium. בָּלָה veteraſcere. *inf. k.*
עֵדֶן . עֶדְנָה *f.* voluptas. (13) אַף etiam.
אֻמְנָם vere, revera. יָלַד peperit. 1. *f. k.*
14 פלא N. נִפְלָא mirum, admirabile fuit, occultus eſt.
מוֹעֵד *m.* tempus conſtitutum, *r.* יָעַד condixit.
15 חַיָּה vita, vivens. כָּחַשׁ mendax factus eſt, mentitus eſt.
3. *fœm. f. P.* יָרֵא timuit. (16) נִשְׁקַף N. pro-
ſpexit. 3. *f. H.* שָׁלַח dimiſit. (17) כָּסָה ob-
texit, occultavit. *Part. P.* (18) הָיָה fuit. *inf.*
& 3. *f. k.* עָצוּם *m.* robuſtus, potens. בָּרַךְ benedi-
xit. 3. *præt. N.* (19) צִוָּה præcepit. 3. *f. P.*
צְדָקָה *f.* juſtitia. מִשְׁפָּט *m.* judicium, jus. בּוֹא ve-
nire. *inf. H.* (20) זְעָקָה *f.* clangor, clamor. *r.*
זָעַק clamavit. רַב multus. *r.* רָבַב. חַטָּאָה *f.* pecca-
tum. כָּבֵד gravis fuit. (21) יָרַד deſcendit. 1. *f.*
k. W. 37. p. 161. צְעָקָה *f.* clamor. *r.* צָעַק clamavit.
כָּלָה conſumtio, conſummatio. *r.* conſumi. יָדַע
ſcivit. 1. *f. k.* (22) פָּנָה reſpexit. 3. *f. k.* W. r. 34.
p. 136. יָלַךְ ivit. 3. *f. k.* עוֹד adhuc. עָמַד ſtetit.

נגש

23 נִגַּשׁ accessit. 3.*f.k.* W.r.38.p.166. סָפָה perdidit, consumpsit. 2.*f.k.* W.r.33.p.126. צַדִּיק *m.* justus. רָשָׁע *m.* improbus. *r.* רָשַׁע improbus fuit.
24 אוּלַי fortasse. יֵשׁ est, sunt. עִיר civitas. נָשָׂא tulit, pepercit, condonavit. 2.*f.k.* (25) חָלִלָה absit, qs. profanum sit. מוּת mori. *inf. H.* שָׁפַט judicavit. (26) מָקוֹם locus. בַּעֲבוּר propter.
27 עָנָה respondit. 3.*f.k.* הוֹאִיל *H.* ex יאל voluit. W.37. p.163. עָפָר *m.* pulvis. אֵפֶר *m.* cinis.
28 חָסֵר defecit. 3.*f.k.* W.r.30.p.106. שָׁחַת perdidit. 2.*f.* *H.* cum *He* interrog. (29) יָסַף addidit. 3.*f.H.*
30 חָרָה exarsit. 3.*f.k.* W.r.33.p.134. פַּעַם vice.
33 יָלַךְ ivit. 3.*f.k.* כָּלָה absolvit. שׁוּב reverti. מָקוֹם locus.

CAP. XIX.

1 בּוֹא venire. מַלְאָךְ angelus. עֶרֶב vespera. יָשַׁב sedit. שַׁעַר *m.* porta. שָׁחָה incurvavit. 3.*f.* *Hithp.* אַף vultus, facies, ira. *r.* אָנַף iratus fuit.
2 סוּר recedere. 2.*imp.K.* לִין pernoctare. *imp.H.* item 1.*f.H.* W.r.36.p.148. רָחַץ lavit. רֶגֶל *m.* pes. הִשְׁכִּים mane surrexit. הָלַךְ ivit. דֶּרֶךְ *m.* via. רְחוֹב *c.* platea. (3) פָּצַר institit, ursit. מִשְׁתֶּה *m.* convivium. *r.* שָׁתָה bibit. מַצָּה *f.* azymum. *r.* מָצַץ expressit. אָפָה coxit. אָכַל comedit.
4 טֶרֶם nondum, antequam. שָׁכַב cubuit. סָבַב circumdedit. 3.*præt.N.* W.r.41.p.175. נַעַר puer. זָקֵן senex. קָצֶה finis, extremitas. *r.* קָצָה præcidit.
5 קָרָא vocavit. אַיֵּה ubi. לַיִל nox. יָצָא exiit. *H.* eduxit. *imp.H.* יָדַע cognovit. 1.*plur.f.k.*W.r.37.p.159.
6 פֶּתַח ianua, ostium. דֶּלֶת *f.* ostium. סָגַר clausit.
7 אַל ne. אָח frater. רוּעַ malum esse. *H.* impie agere. 2.*f.H.*W.r.36.p.149. (8) בַּת *f.* filia. *r.* בָּנָה. יָצָא exiit. 1.*f.H.* עַיִן oculus. צֵל *m.* umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. קֹרָה *f.* tugurium, trabs. *r.* קָרָה occurrit. *P.* contignavit.
9 נָגַשׁ accessit. *imp.K.* W.r.38.p.168. הָלְאָה ultra. אֶחָד unus

Digitized by Google

unus. גּוּר peregrinari. שָׁפַט judicavit. רוּעַ malum esse 1. f. H. W. r. 36. p. 149. שָׁבַר fregit. inf. K. דֶּלֶת f. ianua. (10) שָׁלַח misit. יָד manus.
11 הִכָּה percussit. 3. præt. H. סַנְוֵר m. cœcitas. לָאָה defatigatus est. 3. f. k. W. r. 34. p. 136. מָצָא invenit.
12 פֹּה hic, huc. חָתָן m. gener. r. חתן H. affinitate junctus est. בֵּן filius. (13) יָצָא exiit. imp. H.
14 לָקַח accepit. שָׁחַת P. perdidit. h. l. part. H. צָחַק risit, jocatus est. part. P. (15) כְּמוֹ sicut. שַׁחַר m. aurora. r. שָׁחַר niger fuit. אוּץ ursit, pressit. 3. f. H. סָפָה consumsit. 2. f. N. עָוֹן iniquitas. r. עָוָה
16 מהה Hitbp. הִתְמַהְמֵהַּ cunctatus est. 3. f. Hitbp. W. r. 28. p. 98. r. 2. p. 6. חָזַק invaluit. H. apprehendit. 3. f. H. חֶמְלָה f. clementia. r. חָמַל pepercit. ינח H. הִנִּיחַ collocavit, reliquit. (17) מָלַט N. נִמְלַט eripuit. inf. N. נָבַט H. intuitus est. 2. f. H. עָמַד stetit. כִּכָּר planities. הַר mons. (19) גָּדַל magnus fuit. 2. f. H. חֶסֶד m. benignitas. יָכֹל potuit. הַר mons. דָּבַק adhæsit. W. r. 47. p. 218. מוּת mori. 1. præt. K.
20 קָרוֹב propinquus. נוּס fugere. מִצְעָר m. exiguum, paucitas. r. צָעַר exiguus fuit.
21 חָיָה vixit. בִּלְתִּי non. הָפַךְ evertit. inf. k.
22 מָהַר dotavit. P. festinavit. עָשָׂה fecit. inf. k. בּוֹא venire. (23) שֶׁמֶשׁ m. sol.
24 מָטַר H. pluit. גָּפְרִית f. sulphur. אֵשׁ ignis.
25 הָפַךְ mutavit, evertit. 3. f. k. עִיר civitas. אֵלֶּה & אֵל illi, illæ. כִּכָּר m. planities. יָשַׁב sedit, incoluit. צֶמַח m. germen. (26) נָבַט intuitus est. נְצִיב m. statua. מֶלַח f. sal.
27 הִשְׁכִּים mane surrexit. (28) שָׁקַף spectavit 3. f. H. עָלָה ascendit. קִיטוֹר m. fumus. r. קָטַר fumigavit. כִּבְשָׁן m. fornax. r. כָּבַשׁ subegit.
29 שַׁחֵת perdidit. inf. P. זָכַר recordatus est. תָּוֶךְ medium. הֲפֵכָה eversio. r. הָפַךְ evertit. inf. k.
30 יָשַׁב habitavit. 3. f. k. it. inf. k. W. r. 37. p. 165. יָרֵא timuit. מְעָרָה f. spelunca. r. עָרָה nudavit.
31 בְּכוֹר primogenitus. בְּכוֹרָה primogenita, primogenitura. it. בְּכִירָה f. primogenita. צָעִיר parvus.

לְךָ,

Digitized by Google

32 יָלֵךְ ivit. *imp. k.* cum ה *parag.* age. שקה *H.* potavit. potum dedit. 1. *pl. f. H.* יַיִן vinum. שָׁכַב cubuit. 1. *pl. f. k.* חָיָה vixit. 1. *pl. f. P.* (33) שָׁכַב cubuit. 3. *f.* & *inf. k.* קוּם surgere. (34) מָחָר. מָחֳרָת cras. אֶמֶשׁ heri. בּוֹא venire, congredi. 2. *fœm. imp. k.* (36) הָרָה concepit. 3. *fœm. f. k.* שְׁנַיִם *m.* שְׁתַּיִם *f.* duo.

CAP. XX.

1 נָסַע profectus est. 3. *f. k.* נֶגֶב *m.* meridies. יָשַׁב habitavit. *fut. k.* גּוּר peregrinari. 3. *f. k.*
2 אָחוֹת soror. שָׁלַח misit. 3. *f. k.* לָקַח accepit. 3. *f. k.*
3 חֲלוֹם *m.* somnium. *r.* חָלַם somniavit. מֵת mortuus. *r.* מוּת mori. בָּעַל dominus, maritus fuit. *Part. Paul.* בְּעוּלָה maritata. בַּעַל maritus.
4 קָרַב accessit. הָרַג occidit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 104.
5 תֹּם integritas. *r.* תָּמַם. לֵבָב cor. נִקָּיוֹן *m.* munditia. *r.* נָקָה mundus fuit. כַּף vola, manus. עָשָׂה fecit.
6 חָשַׂךְ cohibuit. חָטָא peccavit. *inf. k.* W. r. 33. p. 122. נָגַע tetigit. (7) שׁוּב reverti. *imp. H.* W. r. 36. p. 148. it. *Part. H.* sq. נָבִיא Propheta. פָּלַל judicavit. *H.* oravit, precatus est. בְּעַד propter. חָיָה vixit. יָדַע scivit. *imp. k.* מוּת & מוֹת mori.
8 שכם *H.* surrexit mane. אֹזֶן *m.* auris. יָרֵא timuit 3. *pl. f. k.* W. r. 37. p. 161. (9) בּוֹא venire. 2. *præt. H.* מַמְלָכָה & מַמְלֶכֶת regnum. חָטָא peccavit. חֲטָאָה peccatum. מַעֲשֶׂה *m.* opus, factum. *r.* עָשָׂה fecit. עִמָּדִי mecum.
11 יִרְאָה timor. *r.* יָרֵא timuit. הָרַג occidit.
12 אָמְנָה *f.* veritas. *adv.* vere. (13) תָּעָה erravit. 3. *præt. H.* W. r. 34. p. 136. חֶסֶד *m.* benignitas. בּוֹא venire. 1. *f. k.* (14) עֶבֶד *m.* servus. שִׁפְחָה *f.* ancilla. שׁוּב reverti. 3. *f. H.* (15) יָשַׁב sedit, habitavit. *imp. K.* (15) כֶּסֶף argentum. כְּסוּת *f.* tegumentum. *r.* כָּסָה texit. הוּכַחַת *H.* ex יכח arguit, reprehendit. Al. *præt.* N. & demonstraberis sc. qualis es. *Gusset.* Al. *part.* N. reprehensa, erudita, vel vindicata est. *S. Schmid.* Al. Nomen est: *admonitio,*

nitio. Cleric. Al. ex *r.* נָכַח *Arab.* نكح marito
juncta fuit. (17) פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit.
רָפָא sanavit. אָמָה *f.* ancilla. יָלַד peperit.
18 עָצַר occlusit. בְּעַד propter. רֶחֶם uterus. *r.* רָחַם dilexit.

CAP. XXI.

2 הָרָה concepit. 3. *f. k.* יָלַד 3. *f. k.* זְקֻנִים senectus. מוֹעֵד
tempus statutum. (3) יָלַד peperit. *part. N.*
4 מוּל circumcidere. 3. *f. k.* (5) יָלַד *inf.* N. W. r.
37. p. 165. (6) צְחֹק *m.* risus. *r.* צָחַק risit.
7 מִלֵּל locutus est. יָנַק suxit. *Hiph.* lactavit.
8 גָּדַל magnus fuit, crevit. יֶלֶד puer. גָּמַל ablactavit,
retribuit. 3. *f.* N. it. *inf.* N. מִשְׁתֶּה *f.* convivium.
9 רָאָה vidit. 3. *f. k.* צָחַק risit. *part. P.*
10 גָּרַשׁ ejecit. *imp. P.* בֵּן filius. יָרַשׁ hæreditavit. 3. *f. k.*
11 יָרַע malum esse vel videri. 3. *f. k.* אוד partic. h. l.
עַל אודות propter. (12) נַעַר puer. אָמָה ancilla. (12) שׂוּם ponere. 1. *f. H.*
14 שׁכם *H.* mane surrexit. חֵמֶת *m.* uter, lagena. *in statu constr.* חֵמַת . שְׁכֶם *m.* humerus. תָּעָה erravit. 3. *f. k.* (15) כָּלָה absolvit, defecit. שׁלך *N.* הִשְׁלִיךְ abjecit. שִׂיחַ *m.* frutex. (16) רָחַק procul fuit. *inf. H.* procul abscondendo. טָחָה jaculatus est. *Part. P.* קֶשֶׁת *c.* arcus. נָשָׂא tulit. בָּכָה flevit. 3. *fœm. f. k.* W. r. 33. p. 134. (17) יָרֵא timuit. 2. *fut. fœm. k.* (18) קוּם surgere. 2. *imp. f. k.* נָשָׂא tulit. *imp. k.* חָזַק invaluit, apprehendit. *imp. H.* שׂוּם ponere. (19) פָּקַח aperuit. עַיִן oculus. בְּאֵר *m.* fons. מָלֵא implevit. 3. *f. Piel.* שׁקה *H.* rigavit, potavit. 3. *fœm f. H.* W. r. 33. p. 134.
20 רָבָה multus fuit, *al.* jaculatus fuit. קַשָּׁת *m.* sagittarius. קֶשֶׁת *c.* arcus. (21) יָשַׁב sedit, habitavit. לָקַח accepit. אֵם mater. (22) עֵת tempus. שַׂר princeps. צָבָא exercitus. (23) שָׁבַע juravit. *imp. N.* שָׁקַר mentitus est. נִין *m.* filius. נֶכֶד *m.* nepos. גּוּר peregrinari.

יכח

Digitized by Google

25 יכח *H.* הוֹכִיחַ reprehendit, arguit. 3. *præt.H.* אודות עַל propter. גָּזַל rapuit. עֶבֶד servus.
26 נגד *H.* הִגִּיד indicavit. 2. *præter. H.*
27 כָּרַת excidit. *it.* pepigit fœdus.
28 יצב *H.* statuit. 3. *f. H.* כֶּבֶשׂ *m.* כִּבְשָׂה *f.* agnus. לְבַד seorsum *cum suff.* (29) הֵנָּה illae.
29 יָד manus. עֵדָה *f.* testimonium. *r.* עוּד testari. חָפַר fodit. בְּאֵר puteus. (31) נִשְׁבַּע juravit.
32 קוּם stare. שׁוּב reverti. 3. *pl.* f. *k.*
33 נָטַע plantavit. 3. *f. k.* אֵשֶׁל *m.* nemus.
34 גּוּר peregrinari. יוֹם dies. רַב multus.

CAP. XXII.

1 נִסָּה sustulit. *P.* tentavit. (2) לָקַח *imp. K.* יָחִיד *m.* unicus. אָהַב dilexit. יָלַךְ ivit. *imp. K.* עֹלָה *f.* holocaustum. *r.* עָלָה ascendit. *H.* obtulit. h. l. *imp. H.* הַר mons. (3) הִשְׁכִּים mane surrexit. חָבַשׁ accinxit. חֲמוֹר *m.* asinus. בָּקַע fidit. 3. *f. Piel.* עֵץ lignum. (4) רָאָה vidit. מָקוֹם locus. רָחֹק longinquus. (5) יָשַׁב sedit, mansit. יָלַךְ ivit. 1. *f. k.* שָׁחָה incurvavit se, adoravit. 1. *pl. f. Hitbp.* שׁוּב reverti. 1. *f. k.* (6) שׂוּם ponere. 3. *f. H.* מַאֲכֶלֶת *f.* culter. *r.* אָכַל comedit. יַחַד simul.
7 שֶׂה ovis, pecus. (9) בָּנָה ædificavit. עָרַךְ disposuit. עָקַד ligavit, alligavit. (10) שָׁחַט mactavit. *inf. k.* (12) מְאוּמָה quicquam. יָדַע cognovit. יָרֵא timuit. *part. K.* חָשַׂךְ subtraxit, cohibuit. יָחִיד unicus. (13) אַיִל *m.* aries. אָחַז apprehendit. *Part. N.* סְבָךְ perplexitas. *r.* סָבַךְ perplexus fuit. קֶרֶן *m.* cornu. *r.* קָרַן splenduit. (14) אָמַר dixit. 3. *f. N.* רָאָה vidit. 3. *f. N.* (15) שֵׁנִית secundo.
16 נִשְׁבַּע juravit. יַעַן propterea. (17) בֵּרַךְ benedixit *inf. P.* & 1. *f. P.* רָבָה multus fuit. *inf. H.* & 1. *f. H.* כּוֹכָב stella. חוֹל *m.* arena. שָׂפָה *f.* littus. *it.* labium. יָרַשׁ hæreditario jure possedit. שַׁעַר porta. אוֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב
18 עֵקֶב quoniam, propter. שָׁמַע audivit. קוֹל vox.

נגר

20 נגד *H.* nunciavit. 3. *f. Hophal.* W. r. 38. p. 167.
21 בְּכֹר *m.* primogenitus. (24) פִּילֶגֶשׁ *f.* concubina.

CAP. XXIII.

1 חַיִּים vita. מֵאָה centum. שָׁנָה annus.
2 סָפַד planxit. *inf. k.* בָּכָה flevit. *inf. k.* W. r. 33. p. 128. (3) קוּם ſurgere. מֵת *m.* mortuus. דִּבֵּר locutus eſt. (4) גֵּר *m.* peregrinus. תּוֹשָׁב inquilinus. *r.* יָשַׁב habitavit. נָתַן dedit. *imp. K.* אֲחֻזָּה *f.* poſſeſſio. קֶבֶר *m.* ſepulchrum. *r.* קָבַר ſepelivit. (5) עָנָה reſpondit. 3. *pl. f. k.*
6 שָׁמַע audivit. נָשִׂיא *m.* Princeps. תָּוֶךְ medium. מִבְחַר ſelectiſſimus. כָּלָא & כָּלָה prohibuit, occluſit. 1. *f. k.* W. r. 33. p. 126. (7) שָׁחָה incurvavit. 3. *f. Hithp.* (8) פָּגַע occurrit, interceſſit. *imp.* *K.* (9) מְעָרָה *f.* ſpelunca. *r.* עָרָה nudari. מַכְפֵּלָה *f.* duplicitas. *r.* כָּפַל duplicavit. קָצֶה finis. שָׂדֶה *f.* ager. מָלֵא *m.* plenus.
10 עָנָה reſpondit. 3. *f. k.* W. 33. p. 132. אֹזֶן auris. בּוֹא venire. *part. k.* W. r. 36. p. 154. עִיר *m.* civitas.
13 לָקַח accepit. *imp. K.* (15) מֵאָה *m.* centum. שֶׁקֶל ſiclus, pondus. (16) שָׁקַל appendit, ponderavit. עָבַר tranſivit. סוֹחֵר negotiator. *r.* סָחַר negotiatus eſt. (17) גְּבוּל *m.* terminus. סָבִיב *m.* circuitus, circum. (18) מִקְנָה poſſeſſio *r.* קָנָה poſſedit. (20) אֲחֻזָּה *f.* poſſeſſio.

CAP. XXIV.

1 זָקֵן ſenex. בּוֹא venire, ingredi. יוֹם dies. בֵּרֵךְ benedixit. (2) מָשַׁל dominatus eſt, præfuit. שׂוּם ponere. *imp. H.* יָרֵךְ & יֶרֶךְ *m.* femur.
3 נִשְׁבַּע juravit. 1. *f. H.* קֶרֶב medium.
4 אֶרֶץ terra. מוֹלֶדֶת *f.* cognatio. יָלַךְ ivit. לָקַח accepit. (5) אוּלַי fortaſſis. אָבָה voluit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 102. יָלַךְ *inf. k.* שׁוּב *H.* reducere. *inf. H.* it. 1. *f. H.* יָצָא exiit. (6) שָׁמַר cuſtodivit. *imp. N.*

פֶּן

Digitized by Google

פֶּן ne. שׁוּב reverti. (7) זֶרַע semen. מַלְאָךְ angelus. (8) נָקָה mundus, infons fuit. 2. *præt.* N. שְׁבוּעָה *f.* iuramentum. *r.* נִשְׁבַּע juravit.

10 גָּמָל camelus. טוֹב bonum. אָדוֹן Dominus, נָהָר fluvius. (11) בָּרַךְ genua flexit. 3. *f.* *H.* עֵת tempus. עֶרֶב vespera. יָצָא exivit. *inf.* *k.* שָׁאַב hausit. *Part.* *K.* (12) קָרָה obvenit. *H.* obvenire fecit. *imp.* *H.* (13) יצב *H.* constituit. *part.* *N.* עַיִן oculos, fons. יָצָא exiit. (14) נַעֲרָה *f.* puella. נָטָה inclinavit. *imp.* *H.* כַּד *f.* hydria. שָׁתָה bibit. שקה *H.* potavit. יכח *H.* arguit, adjudicavit, paravit. יָדַע scivit, cognovit. (15) כָּלָה absolvit. יָצָא *part.* *k.* שְׁכֶם humerus. (16) טוֹב bonus. מַרְאֶה aspectus. בְּתוּלָה *f.* virgo. יָרַד descendit. מָלֵא implevit. 3. *fut.* *P.* עָלָה ascendit.

17 רוּץ currere. 3. *f.* *k.* קְרָאת occursus. גָּמָא exsorpsit. *imp.* *H.* מְעַט parum. (18) שָׁתָה bibit. מָהַר dotavit. *it.* festinavit. 3. *f.* *P.* יָרַד descendit. 3. *fut.* *H.* W. r. 37. p. 163. (19) כָּלָה absolvit. 3. *f.* *P.* it. 3. *Præt.* *P.* שקה *H.* potavit. *inf.* *H.*

20 עָרָה nudatus est. *P.* effudit. 3. *f.* *P.* שֹׁקֶת *f.* aquaticulus, canalis. רוּץ currere. 3. *f.* *k.* בְּאֵר puteus.

21 שָׁאָה obstupuit. *part.* *Hitbp.* חָרַשׁ aravit. *it.* tacuit. צָלַח prosperari. 3. *præt.* *H.* (22) נֶזֶם *m.* monile. בֶּקַע dimidium. מִשְׁקָל pondus. צָמִיד *m.* armilla, copula. *r.* נִצְמַד copulatus est. (23) נגד *H.* indicavit. *imp.* *H.* מָקוֹם locus. לוּן pernoctare. *inf.* *H.* W. r. 36. p. 150. (25) תֶּבֶן *m.* stramen. מִסְפּוֹא *m.* pabulum. (26) קָדַד inclinavit, incurvavit. 3. *f.* *k.* שָׁחָה incurvavit, adoravit. 3. *f.* *Hitbp.* W. r. 41. p. 178. (27) בָּרַךְ benedixit. עָזַב reliquit. חֶסֶד gratia. אֱמֶת *f.* veritas. נָחָה duxit. אָח frater.

28 נגד *H.* indicavit. 3. *f.* *H.* (29) חוּץ . חוּצָה foras.

30 אָחוֹת *f.* soror. כֹּה sic, ita. עָמַד stetit.

31 פָּנָה aspexit, vertit. *in P.* amovit, paravit.

32 בַּיִת domus. פָּתַח aperuit, solvit. רָחַץ lavit. *inf.* *k.* רֶגֶל pes. אֱנוֹשׁ homo, vir.

Digitized by Google

33 שׂוּם apponere. 2. *f. Hoph.* W. 36. p. 156. qv. *r.* יָשַׂם coll.
cum Gen. 50, 26. אָכַל comedit. (35) בָּרַךְ be-
nedixit. גָּדַל magnus fuit. (36) זִקְנָה senectus.
37 שׁבע *N.* juravit. 3. *f. H.* (39) אֻלַי & אוּלַי forte.
40 יָלַךְ ivit. 3. *f. k.* הָלַךְ ivit. צָלַח *H.* prosperatus est.
מִשְׁפָּחָה familia. (41) אָז tunc. אָלָה *f.* exsecratio,
adjuratio. נָקִי insons. *r.* נָקָה 2. *f. N.*
43 נִצָּב *N.* ex יצב constituit. עַלְמָה *f.* virgo. יָצָא exivit.
part. K. (47) שָׁאַל rogavit. 1. *f. k.* שׂוּם pone-
re. 1. *f. H.* W. r. 36. p. 151. אַף *m.* nasus, facies.
conf. c. 22. (48) נָחָה duxit. 3. *præt. H.*
49 יֵשׁ est, sunt. פָּנָה respexit. יָמִין dextra. שְׂמֹאל si-
nistra. (50) יָכֹל potuit. (53) כְּלִי vas. בֶּגֶד
f. vestimentum. מִגְדָּנוֹת *f.* res pretiosæ.
54 שָׁלַח dimisit. *imp. P.* W. r. 44. p. 188. (56) אָחַר
moratus est, retardavit. 2. *f. P.* יָלַךְ ivit. 1. *f. k.*
57 שָׁאַל interrogavit. 1. *f. k.* (58) יָלַךְ ivit, profectus
est. 2. *f. fut. k.* (59) מֵינֶקֶת *f.* nutrix. *r.* יָנַק su-
xit. אֲנָשִׁים viri. (60) הָיָה fuit. 2. *fœm. imp. k.*
אֶלֶף c. mille, chilias. רְבָבָה myrias. יָרַשׁ possedit.
שָׂנֵא odit. (61) קוּם surgere. רָכַב equitavit.
יָלַךְ ivit. 3. *f. k.* _ pro _ est.
62 בּוֹא venire. חַי vivens. רָאָה vidit *part. K.*
63 שׂוּחַ meditatus est. *al.* plantavit. פָּנָה vertit, respexit.
64 נָפַל cecidit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 166.
65 זֶה hic, iste. צָעִיף *m.* peplum. כָּסָה obtexit. 3. *f. Hith.*
66 סִפֵּר enarravit. 3. *f. P.* (67) אֹהֶל tentorium. אָהַב
amavit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 126. נִחַם solatus est. 3. *f. N.*

CAP. XXV.

1 יָסַף addidit. 3. *f. H.* לָקַח accepit. (2) יָלַד peperit.
6 פִּילֶגֶשׁ concubina. מַתָּן *m.* מַתָּנָה *f.* donum. עוֹד ad-
huc. חַי vivus. קֶדֶם oriens.
7 יוֹם dies. חַיִּים *f.* vita. שָׁנָה annus.
8 גָּוַע exspiravit. שֵׂיב & שֵׂיבָה canities, senectus. זָקֵן
senex. שָׂבֵעַ *m.* satur. *r.* שָׂבַע saturatus est. אָסַף
collegit. 3. *f. N.* עַם populus.

קבר

Digitized by Google

9 קָבַר sepelivit. מְעָרָה spelunca. (10) קָנָה possedit. (11) מָוֶת mors. r. מות mori. יָשַׁב sedit. בְּאֵר puteus. חַי vivens. רֳאִי visio r. רָאָה vidit, al. *part. K.* (12) שִׁפְחָה ancilla.

13 שֵׁם nomen. תּוֹלְדוֹת generationes. בְּכוֹר primogenitus. (16) חָצֵר c. villa, atrium. טִירָה f. palatium. נָשִׂיא m. princeps. אוּם & לְאֹם natio, populus. (18) שָׁכַן habitavit. בוא venire, cum ה parag. W. r. 16. p. 43.

19 יָלַד genuit, peperit. (20) לָקַח accepit. *inf. k.* אֲרַמִּי Syrus. (21) עָתַר oravit supplex. 3. *f. k.* & 3. *f. N.* נֹכַח coram. עָקָר sterilis fuit. הָרָה concepit. (22) רָצַץ concussit. 3. *f. Hithp.* הָלַךְ ivit. דָּרַשׁ quæsivit.

23 בֶּטֶן *f.* uterus, venter. מֵעִים viscera. פָּרַד separavit. 3. *fut. N.* אָמֵץ robustus fuit. 3. *f. k.* רַב magnus. עָבַד servivit. צָעִיר parvus.

24 מָלֵא implevit. יָלַד *inf. k.* תְּאוֹמִים & תּוֹמִים gemelli. (25) יָצָא exiit. 3. *f. k.* רִאשׁוֹן primus. אָדֹם ruber. אַדְמוֹנִי rubicundus. כֹּל omnis, totus. אַדֶּרֶת *f.* toga, pallium. r. אדר N. magnificus fuit. שֵׂעָר pilus. r. שָׂעַר horruit.

26 אָחַז tenuit. *fœm. Part. K.* עָקֵב m. calcaneum. יָלַד *inf. k.* (27) גָּדַל magnus fuit, crevit. נַעַר puer. צַיִד m. venatio. r. צוד. תָּם m. integer. אֹהֶל tentorium. (28) אָהַב amavit. פֶּה os.

29 נזה *H.* הֵזִיד coxit. 3. *f. H.* נָזִיד m. coctio, jusculum, pulmentum. *Al.* זוד superbire. V. *Gusset.* עָיֵף fessus. (30) לָעַט *H.* הִלְעִיט gustandum dedit. *imp. H.* (31) מָכַר vendidit. בְּכֹרָה *f.* primogenitura.

32 הָלַךְ ivit. *Part. K.* מוּת mori.

33 נִשְׁבַּע juravit. *imp. N.* (34) עָדָשׁ m. lens. שָׁתָה bibit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 134. בָּזָה contemsit. 3. *f. k.* W. 33. p. 131.

CAP.

CAP. XXVI.

1 רָעָב *m.* fames. לְבַד præter. (2) רָאָה vidit. 3.
f. N. יָרַד deſcendit. 2. *f. k.* W. r. 37. p. 161. שָׁכַן
habitavit. (3) גּוּר peregrinari. אֵל & אֵלֶּה
illi, illa. קוּם ſurgere. 1. *præt. H.* W. r. 36. p. 150.
v. 4. vide ſupra c. 15. v. 5. c. 17. v. 2. נִשְׁבַּע juravit.
5 עֵקֶב propter. מִשְׁמֶרֶת *m.* cuſtodia. *r.* שָׁמַר cuſtodivit.
מִצְוָה *f.* præceptum. חֹק *m.* חֻקָּה *f.* ſtatutum. *r.*
חָקַק ſtatuit. תּוֹרָה *f.* lex. *r.* יָרָה.
6 יָשַׁב ſedit. (7) שָׁאַל interrogavit. *vide ſupra c.* 12.
v. 12. הָרַג occidit. (8) אָרַךְ moratus eſt.
שָׁקַף N. & *H.* proſpexit. חַלּוֹן *m.* feneſtra. צָחַק
riſit. *Part. P.* (10) עָשָׂה fecit. מְעַט parum.
שָׁכַב cubuit. בּוֹא venire. 2. *præt. Hiph.* אָשָׁם *m.*
reatus. *r.* אָשַׁם deliquit. (11) צִוָּה præcepit.
נָגַע tetigit. מוּת mori. (12) זָרַע ſeminavit.
שַׁעַר *m.* porta. h. l. menſura. (13) גָּדַל magnus
fuit. גָּדֵל & גָּדוֹל magnus. מְאֹד valde.
14 עֲבֻדָּה ſervitium. *r.* עָבַד. קִנֵּא invidere. 3. *f. P.* vid. ſu-
pra c. 12. v. 16. (15) בְּאֵר *m.* fons. חָפַר fo-
dit. סָתַם obturavit. מָלֵא plenus fuit. עָפָר pulvis.
16 יָלַךְ ivit. עָצַם prævaluit. (17) חָנָה caſtra meta-
tus eſt. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 131, נַחַל *m.* vallis. יָשַׁב
ſedit. (19) חַיִּים vita. (20) רִיב contendere.
3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. 151. רָעָה pavit. *part. K.* עֵשֶׂק
m. lis. *r.* עָשַׂק litigatus eſt. *Hithp.* (21) אַחֵר *m.*
אַחֶרֶת *f.* alius, a. שִׂטְנָה *f.* adverſatio. *r.* שָׂטַן adver-
ſatus eſt. (22) עָתַק conſenuit, tranſtulit, transfi-
xit. 3. *f. H.* רִיב litigari. רְחֹב platea. *r.* רָחַב dilata-
vit. פָּרָה fructuoſus fuit. (23) עָלָה aſcendit.
24 vide ſupra *cap.* 17. *v.* 1. *ſeq.* (25) בָּנָה ædificavit.
מִזְבֵּחַ altare. נָטָה extendit. 3. *f. k.* אֹהֶל tentorium.
כָּרָה fodit. (26) רֵעַ & מֵרֵעַ *m.* amicus. שַׂר prin-
ceps. (27) מַדּוּעַ cur, quare. בּוֹא venire.
שָׂנֵא odio habuit. (28) רָאָה vidit. *inf. k.* & 1.
præt. k. אָלָה adjuratio, execratio. בֵּין & בֵּינוֹת
inter. כָּרַת fodit, excidit. *it.* pepigit.

Digitized by Google

29 נָגַע tetigit. עָשָׂה fecit. שָׁלַח misit. 1. *f. P.* שָׁלוֹם pax.
30 מִשְׁתֶּה *f.* convivium. (31) הִשְׁכִּים mane surrexit.
נִשְׁבַּע juravit. יָלַךְ abiit. 3. *pl. fœm. f. k.*
32 נגד *H.* הִגִּיד indicavit. עַל אוֹדוֹת propter.
35 הָיָה fuit. 3. *pl. fœm. f. k.* W. r. 33. p. 130. מֹרָה *f.* amaritudo. מַר *m.* amarus. *r.* מָרַר amarum esse.

CAP. XXVII.

1 כָּהָה caligavit. 3. *pl. fœm. f. k.* (2) מָוֶת mors.
3 נָשָׂא tulit. *imp. K.* כְּלִי instrumentum. כָּלָה perfecit.
תְּלִי *m.* pharetra. קֶשֶׁת *m.* arcus. יָצָא exiit. *imp. k.*
צוּד venari. *imp. K.* צַיִד *m.* venatio.
4 מַטְעַמִּים cupediæ. *r.* טָעַם gustavit. בּוֹא venire. *imp. H.*
אָכַל comedit. 1. *f. k.* W. r. 30. p. 102.
8 צִוָּה præcepit. *part. P.* (9) יָלַךְ ivit. לָקַח accepit.
גְּדִי *m.* hœdus. עֵז *f.* capra. אָהֵב & אָהַב amavit.
11 שָׂעִיר *m.* pilosus. חָלָק *m.* glaber, lævis.
12 מוּשׁ & מָשַׁשׁ palpavit. 3. *f. k.* W. r. 36. p. 147. מְתַעְתֵּעַ seductor. *part. P. r.* תָּעָה erravit. W. r. 25. p. 89. & 98. קְלָלָה *f.* maledictio. בְּרָכָה benedictio. (15) בֶּגֶד vestis. חָמוּד *m.* desiderabilis. לָבַשׁ induit. 3. *fœm. f. H.*
16 עוֹר pellis. חֶלְקָה *f.* glabrities. צַוָּאר *m.* collum.
19 בְּכוֹר primogenitus. יָשַׁב sedit. *imp. K.* אָכַל comedit. *imp. K.* בָּרַךְ benedixit. 3. *f. P.* W. r. 47. p. 220.
20 מָהַר dotavit. *P.* festinavit. קָרָה obvenit.
21 נָגַשׁ accessit. *imp. K.* מוּשׁ palpare.
22 קוֹל vox. יָד manus. (23) נָכַר alienus fuit. *H.*
הִכִּיר agnovit. 1. *præt. H.* הָיָה fuit.
25 נָגַשׁ accessit. *H.* admovit. 3. *præt. H.* יַיִן vinum.
שָׁתָה bibit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 133.
26 נָשַׁק osculatus est. *Imp. K.*
27 הֵרִיחַ odoratus est. רֵיחַ odor. בָּרַךְ benedixit.
28 טַל *m.* ros. *r.* טָלַל obtexit. שֶׁמֶן & מִשְׁמָן *m.* pinguedo, oleum. *r.* שָׁמֵן saginatus fuit. רוֹב multitudo.
דָּגָן *m.* frumentum. תִּירוֹשׁ *m.* mustum.
29 עָבַד servivit. שָׁחָה incurvavit. לְאוֹם gens, natio. הָיָה fuit. *imp. K.* W. r. 33. p. 127. גְּבִיר *m.* dominus, herus.

אָרַר maledixit. (30) כָּלָה abſolvit. *b. l. P.* צַיִד venatio. (33) חָרַד tremuit. חֲרָדָה *f.* trepidatio. אֵפוֹא ubi. צוּד venari. *partic. K.*
34 צְעָקָה *f.* clamor. *r.* צָעַק clamavit. מַר amarus.
35 מִרְמָה *f.* fraus. fallacia. *r.* רָמָה jecit, jaculatus eſt.
36 עָקַב ſupplantavit. פַּעַם vice. פַּעֲמַיִם duabus vicibus. אָצַל reſervavit. (37) גְּבִיר dominus. שׂוּם ponere. נָתַן dedit. דָּגָן frumentum. תִּירוֹשׁ muſtum. סָמַךְ fulſit. (38) בָּכָה flevit. 3.*f.k.*
39 מִשְׁמַן pinguedo. מוֹשָׁב *m.* habitatio. *r.* יָשַׁב ſedit.
40 חֶרֶב *m.* gladius. רוּד dominari. 2.*f. Hiph.* פָּרַק rupit, fregit. עוֹל *m.* jugum. *r.* עלל *Piel.* עוֹלֵל operatus eſt. צַוָּאר collum. (41) שָׂטַם odit. קָרַב propinquavit. אֵבֶל *m.* luctus. *r.* אָבַל luxit. הָרַג occidit. 1. *f. k.* (42) הֻגַּד annunciavit. 3. *f. Hoph.* נָחַם pœnituit. *Hithp.* conſolatus eſt ſe. הָרַג occidit. *inf. K.* (43) בָּרַח fugit.
44 יָשַׁב habitavit. שׁוּב reverti. חֵמָה *f.* calor, excandeſcentia. *r.* יָחַם incaluit. (45) אַף ira. שָׁכַח oblitus eſt. שָׁלַח miſit. לָקַח accepit. שָׁכַל orbatus eſt. (46) קוּץ tædere. בַּת filia. חַיִּים vita.

CAP. XXVIII.

1 צִוָּה præcepit. (2) קוּם ſurgere. יָלַךְ ivit.
3 אֵל שַׁדַּי *vid. cap.* 17. 1. פָּרָה fructificavit. 3. *f. H.* רָבָה multiplicatus eſt. קָהָל *m.* congregatio, cœtus. *r.* קָהַל congregavit. (4) יָרַשׁ hæreditavit. *inf. K.* מָגוּר peregrinatio. *r.* גוּר. (6) לָקַח *inf. K.*
8 רַע malus. בַּת filia. עַיִן oculus.
9 אָחוֹת ſoror. נָשִׁים mulieres.
11 פָּגַע occurrit, incidit. 3. *f. k.* מָקוֹם locus. לוּן pernoctare. בּוֹא venire. שֶׁמֶשׁ *m.* ſol. אֶבֶן *f.* lapis. שׂוּם ponere. 3. *f. H.* מְרַאֲשׁוֹת cervicalia. *r.* ראשׁ caput. שָׁכַב cubuit. (12) חָלַם ſomniavit. סֻלָּם *m.* ſcala. נָצַב ſtetit. *part. Hoph.* נָגַע attigit. *part. H.* מַלְאָךְ angelus. עָלָה aſcendit. יָרַד deſcendit. זֶרַע ſemen.

עפר

Digitized by Google

14 עָפָר pulvis. פָּרַץ rupit. מִשְׁפָּחָה familia.
15 שׁוּב reverti. 1. *præt. H.* עָזַב deseruit. 3. *f. k.*
16 יָקַץ evigilavit. 3. *f. k.* שֵׁנָה *f.* somnus. אָכֵן certe.
17 נוֹרָא *m.* terribilis. *part. N. r.* יָרֵא timuit. בַּיִת domus. שַׁעַר porta. (18) שׂוּם ponere. מַצֵּבָה statua. יָצַק fudit. 3. *f. k.* (19) אוּלָם profecto, *it.* suburbium, vestibulum. (20) נֶדֶר *m.* votum. *r.* נָדַר vovit. שָׁמַר custodivit. בֶּגֶד *m.* vestis. לָבַשׁ induit. (21) שׁוּב reversus est.
22 עָשַׂר decimavit.

CAP. XXIX.

1 נָשָׂא 3. *f. k.* רֶגֶל pes. הָלַךְ ivit. 3. *f. k.*
2 רָאָה 3. *f. k.* בְּאֵר puteus. עֵדֶר *m.* grex. *r.* עָדַר ordinavit. רָבַץ cubuit. שָׁקָה potavit. 3. *f. H.* אֶבֶן lapis. גָּדוֹל magnus. פֶּה os. (3) אָסַף congregavit. 3. *præt. N.* גָּלַל volvit. (4) אַיִן non. מֵאַיִן undenam. (5) יָדַע scivit. (6) שָׁלוֹם pax.
7 הָלַךְ ivit. *imp. K.* רָעָה pavit. *imp. K.* seq. v. 9. *Part. K.* cum ה aff. (10) נָגַשׁ accessit. גָּלַל volvit. 3. *f.* H. שקה H. potavit. (11) נָשַׁק osculatus est. בָּכָה flexit. (13) רוּץ currere. נגד H. indicavit. (13) שֵׁמַע *m.* nuncium, auditio. *r.* שָׁמַע audivit. קְרָאָה occursus. חָבַק amplexatus est. 3. *f. Piel.* בּוֹא venire. 3. *f.* H. סָפַר enarravit.
14 עֶצֶם os. בָּשָׂר caro. (15) חִנָּם gratis. כִּי quoniam, quod, cum ה *interr.* נגד H. indicavit. *imp.* H. מַשְׂכֹּרֶת *f.* merces. *r.* שָׂכַר mercede conduxit.
16 בַּת filia. גָּדוֹל magnus. קָטֹן & קָטָן parvus.
17 רַךְ *m.* רַכָּה *f.* molis, tener. יָפֶה *m.* pulcher. תֹּאַר *m.* forma. *r.* תָּאַר formavit. מַרְאֶה aspectus. *r.* רָאָה.
18 אָהַב amavit. עָבַד servivit. בַּת filia.
19 נָתַן dedit. *inf. K.* יָשַׁב sedit. *imp. K.*
20 אַהֲבָה dilectio. באהבתו אתה *in amore ejus eam* h. e. quod amaret eam. יוֹם dies. אֶחָד unus.
21 יָהַב dedit. *imp. K.* מָלֵא implevit. בּוֹא venire. 1. *f. k.*

21 אָסַף congregavit. 3. *f. k.* אֱנוֹשׁ homo. *pl.* אֲנָשִׁים viri.
מִשְׁתֶּה convivium. *r.* שָׁתָה bibit.
25 עָשָׂה fecit. עָבַד servivit. רָמָה jecit, decepit.
26 עָשָׂה fecit. נָתַן *inf. k.* צָעִיר parvus. בְּכִירָה primogenita. (27) מַלֵּא *imp. P.* שָׁבוּעַ septimana.
עֲבֹדָה servitium. (31) שָׂנֵא odit. פָּתַח aperuit.
רֶחֶם uterus. עָקָר sterilis.
32 הָרָה concepit. יָלַד peperit. עֳנִי afflictio. *r.* עָנָה.
34 פַּעַם vice. לָוָה adhæsit. 3. *f. N.*
35 יָדָה jecit, *H.* celebravit. 1. *f. H.* יָלַד peperit. *inf. K.*

CAP. XXX.

1 קַנֵּא æmulari, zelari. הָבָה cedo. *r.* יהב dedit. מֵת
mortuus. (2) חָרָה exarsit. מָנַע cohibuit.
פְּרִי *m.* fructus. בֶּטֶן venter. (3) אָמָה ancilla.
בֶּרֶךְ *f.* genu. בָּנָה ædificavit. 1. *f. N.* W. r. 24. p. 86.
5 הָרָה concepit. (6) דִּין causam egit, judicavit.
8 נִפְתַּל luctatus est. נַפְתּוּלִים *m.* luctationes. יָכֹל potuit, valuit, prævaluit. (9) עָמַד stetit. יָלַד
peperit. *inf. k.* (11) גַּד turma. *r.* גָּדַד turmatim cucurrit. h. l. בָּגָד est pro בָּא גַד venit turma. (13) אשֶׁר *m.* beatitudo. *r.* אָשַׁר incessit.
P. duxit, beavit. קָצִיר messis.
14 חִטָּה *f.* triticum. דּוּדָאִים *m. pl.* mandragoræ. *Al.* lilia.
15 לָקַח accepit. *inf. k.* שָׁכַב cubuit.
16 שָׂכַר mercede conduxit.
18 שָׂכָר *m.* merces. (20) זָבַד donavit. זֶבֶד donatio, dos. זָבַל habitavit, cohabitavit.
22 זָכַר recordatus est. פָּתַח aperuit. רֶחֶם uterus.
23 אָסַף collegit, abstulit. חֶרְפָּה opprobrium.
24 יָסַף addidit. 3. *f. H.* אַחֵר alius.
26 נָתַן dedit. *imp. k.* נָשִׁים uxores. יָלַךְ ivit. 1. *f. k.*
עֲבֹדָה *f.* servitus. *r.* עָבַד servivit.
27 מָצָא invenit. חֵן gratia. עַיִן oculus. נִחֵשׁ experimento didicit. בִּגְלַל propter, occasione, causa.
28 נָקַב fixit, perforavit, expressit. *imp. k.* שָׂכָר merces.
30 מָתַי quando. פָּרַץ rupit, erupit. רוֹב multitudo.

מאומה

מְאוּמָה quicquam. שׁוּב reverti. רָעָה pavit. שָׁמַר custodivit. (32) סוּר recedere. *H.* removere. *imp. H.* שֶׂה pecus. נָקוֹד punctatum. טָלוּא maculosum. חוּם nigrum. *r.* חָמַם incaluit. כֶּשֶׂב ovis. עֵז capra. (33) עָנָה respondit. צְדָקָה justitia. מָחָר crastinus. גָּנַב furatus est. *part. Paul.*

חַיִשׁ *m.* caper. עָקוֹד cruribus varius, maculosus. לָבָן albus. (36) יתר *in Hiph.* הוֹתִיר reliquit. *part. N.* (37) מַקֵּל *m.* baculus. לִבְנָה *m.* populus. (arbor) לַח *m.* virens. לוּז *m.* corylus. עַרְמוֹן *m.* castanea. פִּצֵּל decorticavit. פְּצָלוֹת *f.* cortices. מַחְשֹׂף denudatio. *r.* חָשַׂף denudavit.

יצג *H.* הִצִּיג constituit. 3. *f. H.* רְהָטִים canales. שֹׁקֶת aquaticulus. *r.* שקה *H.* potavit. בּוֹא venire. 3. *pl. f. k.* שָׁתָה bibit. *inf. k.* נֹכַח e regione, coram. יָחַם incaluit, coivit. 3. *pl. f. k.* W. r. 37. p. 160. בּוֹא *cum suff. Nun.* (39) יָחַם incaluit. יָלַד peperit. 3. *f. k.* (40) כֶּשֶׂב agnus. פָּרַד divisit. עֵדֶר *m.* grex. שׁוּת ponere. 3. *f. H. it.* 3. *præt. K.*

יַחֵם *inf.* P. *nominascens.* מְקֻשָּׁרוֹת pecudes compactæ, primitivæ. *r.* קָשַׁר ligavit. *h. l. part. Püal. f.* שׂוּם ponere. (42) עָטַף operuit. *H.* sero coivit. *inf. H.* עֲטֻפִים serotina. *Part. Pah.* קָשַׁר *Part. Pah.* קְשֻׁרִים ligati, primitivi. (43) פָּרַץ rupit, institit. רַב multus. שִׁפְחָה ancilla.

CAP. XXXI.

אָמַר dixit. *inf. k.* כָּבוֹד gloria. (2) תְּמוֹל heri, antea. שִׁלְשׁוֹם nudius tertius. (3) מוֹלֶדֶת familia. *r.* יָלַד. (6) אַתֵּנָה tu. *pl. fœm.* כֹּחַ robur.

הֵתֵל *P.* illusit. חָלַף mutavit. שָׂכָר & שֶׂכֶר *m.* מַשְׂכֹּרֶת *f.* merces. מֹנִים *m.* vices. רוּעַ malum esse. *H.* male agere. *inf. H.* (8) נָקוֹד punctatum. עָקוֹד variegatum. (9) נִצַּל *N.* eripuit. 3. *fut. H.* מִקְנֶה possessio, pecus. (10) יָחַם incaluit. *inf. P.* נָשָׂא tulit. 1. *f. k.* חֲלוֹם somnium. עַתּוּדִים hirci. בְּרֻדִּים grandinati. *r.* בָּרַד grandinavit. עָלָה ascendit.

13 מָשַׁח unxit. מַצֵּבָה statua. r. יצב . נָדַר vovit. נֶדֶר votum. מוֹלֶדֶת cognatio r. יָלַד. (14) עָנָה respondit. חֵלֶק pars. נַחֲלָה f. possessio, hæreditas.
15 נָכְרִי m. נָכְרִיָּה f. extraneus, a. חָשַׁב cogitavit. præt. N. מָכַר vendidit. (16) עֹשֶׁר m. divitiæ. r. עָשַׁר. נצל H. הִצִּיל eripuit.
17 קוּם surgere. נָשָׂא tulit. בֵּן filius. נָשִׁים mulieres. גָּמָל camelus. (18) נָהַג duxit. רְכוּשׁ substantia, facultates. r. רָכַשׁ acquisivit. קִנְיָן m. possessio. r. קָנָה. (19) גָּזַז totondit. גָּנַב furatus est. תְּרָפִים idola, imagines. (20) בְּלִי non. בָּרַח fugit. (21) עָבַר transivit. קוּם surgere. שׂוּם ponere. (22) רָדַף persecutus est. דָּבַק adhæsit. 3. f. H. (24) שָׁמַר custodivit, cavit. imp. N.
25 הִשִּׂיג attigit. 3. f. H. תָּקַע fixit. אֹהֶל tentorium.
26 נָהַג abduxit. שָׁבָה captivum duxit. Part. Paul. pl. fœm.
27 נַחְבָּא abscondit. 2. præt. N. שִׂמְחָה f. lætitia. r. שָׂמַח lætatus est. שִׁיר m. canticum. r. שׁוּר cecinit. תֹּף m. tympanum. כִּנּוֹר m. cythara.
28 נָטַשׁ permisit. נָשַׁק osculatus est. inf. P. סָכַל stulte egit. עֲשׂוֹ inf. k. (28) אֵל Deus, robur. יָד manus. אֶמֶשׁ heri. דִּבֵּר locutus est. imp. P.
30 כָּסַף appetivit. inf. N. W. r. 24. p. 87.
31 עָנָה respondit. 3. f. k. יָרֵא timuit. גָּזַל rapuit.
32 נָכַר alienus fuit. P. & H. agnovit. imp. H. גָּנַב furatus est. 3. fœm. præt. k. (33) אָמָה: ancilla. בּוֹא venire. אֹהֶל tentorium. (34) שׂוּם ponere. 3. f. H. כַּר m. pascuum, clitellæ, stramentum. r. כָּרַר. יָשַׁב sedit. מָשַׁשׁ contrectavit. 3. f. P.
35 חָרָה exarsit. יָכֹל potuit. 1. f. k. חָפַשׂ perscrutatus est. 3. f. P. (36) חָרָה arsit. רוּב litigare. 3. f. H. פֶּשַׁע m. defectio. r. פָּשַׁע defecit. דָּלַק insectatus est. (37) מָשַׁשׁ palpavit. יכח H. הוֹכִיחַ arguit. 3. pl. f. H.
38 רָחֵל f. ovis. שָׁכַל orbatus fuit. P. abortivit.
39 טְרֵפָה f. discerptum. r. טָרַף discerpsit. חָטָא peccavit. P. expiavit. 1. f. Piel. בִּקֵּשׁ quæsivit. גָּנַב furatus est. Part. Paul. (40) חֹרֶב m. siccitas, æstus. קרח קֶרַח m. gelu-

Digitized by Google

m. gelu. *r.* קָרַח glabravit. נָדַד vagatus eſt, erravit, fugit. שֵׁנָה *f.* ſomnus. *r.* יָשֵׁן obdormivit. V. 41. vid. v. 7.
42 לוּלֵי fortaſſe. פַּחַד *m.* pavor. *r.* פָּחַד pavit, timuit. רֵיקָם vacue. עֳנִי afflictio. *r.* עָנָה. יְגִיעַ *f.* labor. אֶמֶשׁ heri. (44) יָלַךְ ivit. בְּרִית fœdus. כָּרַת ſcidit, pepigit. עֵד *m.* teſtis, teſtimonium. *r.* עוּד H. הֵעִיד teſtatus eſt.
45 רוּם tollere. 3. *f.* *H.* מַצֵּבָה *f.* ſtatua.
46 לָקַט collegit. אֶבֶן lapis. גַּל *m.* cumulus. שָׁם ibi.
47 יְגַר *m.* cumulus. שָׂהֲדוּתָא *f.* teſtimonium. *r.* שְׂהֵד teſtatus eſt. שָׂהֵד teſtis. (49) מִצְפָּה *f.* ſpecula. h. l. *Nomen Proprium.* *r.* צָפָה ſpeculatus eſt. 3. *f.* *k.* סָתַר abſcondidit. רֵעַ ſocius. (50) עָנָה reſpondit. *P.* afflixit. בַּת filia. עִמָּנוּ nobiſcum. בֵּין inter.
51 יָרָה jecit, poſuit. 1. *præter.* *K.* W. 139.
52 עֵד *m.* עֵדָה *f.* teſtis, teſtimonium. *r.* עוּד.
54 זֶבַח *m.* ſacrificium. *r.* זָבַח mactavit, ſacrificavit.

CAP. XXXII.

1 הִשְׁכִּים mane ſurrexit. בֹּקֶר mane. נָשַׁק oſculatus eſt. שׁוּב reverti. מָקוֹם locus. (2) דֶּרֶךְ via. פָּגַע occurrit. מַלְאָךְ angelus. (3) רָאָה vidit. מַחֲנֶה caſtra. *r.* חָנָה caſtra metatus eſt. *dual.* מַחֲנַיִם duo caſtra. *pl.* מַחֲנִים *m.* & מַחֲנוֹת *f.* (5) צִוָּה præcepit. 3. *f.* *m.* גּוּר peregrinari. אָחַר moratus eſt. 1. *f.* *k.* W. r. 31. p. 116. (6) נגד *H.* indicavit. מְצֹא invenit. *inf.* *k.* (7) בּוֹא venire. 1. *præt.* *P.* קְרָאת occurſus. (8) יָרֵא timuit. יָצַר formavit. *it.* anxius fuit. 3. *f.* *k.* W. r. 37. p. 162. חָצָה diviſit. 3. *f.* *k.* W. r. 33. 132. (9) הִכָּה *H.* percuſſit. 3. *præt.* *H.* נִשְׁאָר reliquus. פְּלֵיטָה *f.* evaſio. *r.* פָּלַט evaſit.
10 מוֹלֶדֶת familia, generatio. *r.* יָלַד. יָטַב bonum eſſe. 1. *f.* *H.* W. r. 37. p. 160. (11) קָטוֹן parvus fuit. חֶסֶד gratia. אֱמֶת veritas. מַקֵּל baculus. עָבַר tranſiit. (12) הִצִּיל eripuit. *Imp.* *H.* יַד manus. יָרֵא timens. (13) יָטַב bonus fuit. שׂוּם ponere. חוֹל arena. סָפַר numeravit. רוֹב multitudo.

14 לוּן pernoctare. מִנְחָה oblatio. r. נחה. al. מנח.
15 עֵז capra. מֵאָה centum. תַּיִשׁ aries, hircus. רָחֵל
ovis, agnus. אַיִל aries. (16) יָנַק suxit. פַּר. m.
פָּרָה f. juvencus, juvenca. אָתוֹן asina. עַיִר pullus
asini, asellus. pl. עֲיָרִים (17) עֵדֶר m. grex. רֶוַח
m. spatium. שׂוּם ponere. (18) פָּגַשׁ occurrit.
שָׁאַל & שָׁאֵל interrogavit. לְמִי־אַתָּה quis tu? יָלַךְ
ivit. (20) מָצָא invenit. inf. k. W. r. 47. p.
227. (21) כִּפֵּר picavit. P. expiavit, placavit.
אַחֲרֵי־כֵן postea. נָשָׂא tulit. (23) מַעֲבָר m. vadum,
transitus. r. עָבַר transiit. (24) לָקַח accepit.
נַחַל torrens, fluvius. (25) יתר N. נוֹתַר H. reli-
quit. 3. f. N. W. r. 37. p. 165. אבק Niph. נֶאֱבַק lu-
ctatus. 3. f. N. עָלָה ascendit. שַׁחַר m. aurora.
26 יָכֹל prævaluit, potuit. נָגַע tetigit. 3. f. k. W. r. 36.
p. 168. כַּף vola, manus, it. acetabulum. יָרֵךְ &
יֶרֶךְ f. femur. יָקַע pependit, luxatus est. 3. fœm. f. k.
28 שֵׁם nomen. (29) אָמַר dixit. 3. f. N. שָׂרָה prin-
cipem se gessit. יָכוֹל potuit, prævaluit.
30 שָׁאַל rogavit. הִגִּיד annunciavit.
31 נִצַּל ereptus fuit. 3. f. N. (32) זָרַח exortus est. צָלַע
claudicavit. צֹלֵעַ m. claudus, claudicans. (33) אָכַל
comedit. 3. f. k. גִּיד m. nervus. נָשֶׁה m. mutua-
tus, luxatus, *vena ischiatica*.

CAP. XXXIII.

1 חָצָה divisit. יֶלֶד m. puer. שִׁפְחָה ancilla.
2 שׂוּם ponere. 3. f. H. רִאשׁוֹן m. prior. אַחֲרוֹן posterior.
3 עָבַר transiit. שָׁחָה incurvavit. נָגַשׁ accessit. inf. k.
4 רוּץ currere. קְרָאָה occursus. חָבַק amplexatus fuit.
נָפַל cecidit, צַוָּאר m. collum. נָשַׁק osculatus est.
3. f. k. W. r. 38. p. 168. בָּכָה flevit. 3. pl. f. k. W. r.
34. p. 136. (5) נָשָׂא tulit. עַיִן oculus. חָנַן
gratificatus fuit, donavit. עֶבֶד servus.
6 נָגַשׁ appropinquavit. W. r. 22. p. 79.
8 פָּגַשׁ occurrit. מָצָא invenit. חֵן gratia.
9 יֵשׁ est. רַב multum, satis. (10) רָאָה vidit. inf. k.

Digitized by Google

רָצָה voluit, acceptus fuit. 2. *f. k.* (11) בוא venire. *H.* adducere. *præt. Hoph.* W. r. 36. p. 155. פָּצַר urſit. inſtitit. (12) נָסַע profectus eſt. יָלַךְ ivit. 1. *f. k.* (13) עָלוֹת lactantes. *r.* עול. רַךְ tener. דָּפַק pulſavit, impulit. (14) נָהַל duxit. אַט & לְאַט lente, pedetentim. לְאִטִּי ad lenitatem meam. רֶגֶל pes. מְלָאכָה opus. (15) יצג *H.* conſtituit. 1. *f. H.* W. 158. (16) שוב reverti. דֶּרֶךְ via.

17 סֻכָּה tugurium. *r.* סָכַךְ texit. בָּנָה ædificavit. מִקְנֶה poſſeſſio. (18) חָנָה caſtra metatus eſt.

19 קָנָה emit. 3. *f. k.* W. 33. p. 131. חֶלְקָה pars, portio. נָטָה tetendit. אֹהֶל tentorium. מֵאָה centum. קְשִׂיטָה *m.* nummus, *al.* agnus.

20 יצב *H.* conſtituit.

CAP. XXXIV.

2 נָשִׂיא *m.* Princeps. *r.* נָשָׂא tulit. שָׁכַב cubit. עָנָה reſpondit. *P.* afflixit. 3. *f. P.* (3) דָּבַק adhæſit. נֶפֶשׁ anima. אָהַב amavit. נַעֲרָה puella. דִּבֵּר locutus eſt. לֵב cor. (4) יֶלֶד *m.* puer. יַלְדָּה *f.* puella. (5) טָמֵא immundus fuit. *P.* immundum reddidit, vitiavit. חָרַשׁ aravit. *it.* ſurdum egit, tacuit. בוא venire. (7) עָצַב doluit. חָרָה arſit, exarſit. 3. *f. k.* W. r. 36. p. 131. נְבָלָה ſtultitia, flagitium. עָשָׂה fecit. 3. *f. N.*

8 חָשַׁק amavit, deſideravit. (9) חתן *Hithp.* הִתְחַתֵּן affinitatem iniit. (10) סָחַר negotiatus eſt. אָחַז apprehendit. *imp. N.* (12) מֹהַר *m.* dos. מָהַר dotavit. מַתָּן *m.* donum. *r.* נתן.

13 מִרְמָה *f.* falſitas, dolus. רָמָה jecit.

14 יָכֹל potuit. 1. *f. k.* עָרְלָה præputium. חֶרְפָּה opprobrium. (15) יֵאֹת acquievit, conſenſit. 1. *f. k.* בְּזֹאת נֵאוֹת לָכֶם In hoc acquieſcemus vobis. *i. e.* gratificabimur. *Guſſetius facit radicem* אות 1. *f. N.* commune ſigillum habere. מו eſt ſyllaba expletiva, aſſumens ante ſe literas ſerviles. כָּמֹנוּ ſicut nos &c. מול circumcidere. זָכָר maſculus.

18 יָטַב bonum fuit. (19) אֵחַר moratus est, tardavit. P. אִחֵר distulit. חָפֵץ m. volens. r חָפֵץ voluit, optavit. כָּבֵד grave fuit. Niph. honoratus fuit.
21 שָׁלֵם m. integrum, perfectum. pl. שְׁלֵמִים pacifici. רָחָב m. amplus, latus. r. רָחַב dilatari. יָד manus, spatium. נִמַּל circumcidit. part. N. W. r. 24. p. 86. & 187. (23) מִקְנֶה pecus. קִנְיָן m. possessio, negotiatio. r. קָנָה possedit. (25) כָּאַב doluit. part. K. בֶּטַח m. fiducia, secure, confidenter. r. בָּטַח fisus est. (27) חָלָל m. confossus. r. חָלַל perforavit. בָּזַז prædatus est. 3. f. k. W. r. 41. p. 171.
29 חַיִל m. robur, opes, facultates. טַף parvulus. נָשִׁים f. pl. fœminæ. r. נָשָׁה oblitus fuit. שָׁבָה captivum duxit. בָּזַז prædatus est. 3. f. k. (3) עָכַר turbavit. בָּאַשׁ putruit. inf. H. מְתִים m. pl. homines. constr. מְתֵי מִסְפָּר homines numeri, i. e. pauci. אָסַף congregavit. הִכָּה ex נכה H. percussit. הִשְׁמִיד ex שמד H. perdidit. (31) זוֹנָה f. meretrix. r. זָנָה scortatus est.

CAP. XXXV.

1 מִזְבֵּחַ m. altare. qs. sacrificatorium. r. זָבַח mactavit. אֵל m. fortis it. Deus. ראה vidit. N. apparuit. בָּרַח fugit. inf. k. (2) סור discessit. H. removit. imp. H. W. r. 36. p. 148. נֵכָר m. alienus, alienigena. r. נכר alienavit. טָהֵר mundus fuit. imp. Hithp. חָלַף mutavit. imp. H. שִׂמְלָה f. vestis.
3 קוּם surgere. 1. f. k. עָלָה ascendit. עָנָה respondit, Part. k. צַר m. angustus. it. angustia. צָרָה f. id. r. צור (4) נֶזֶם m. monile. inauris. טָמַן abscondit. 3. f. k אֵלָה quercus.
5 נָסַע profectus est. חִתָּה terror. r. חָתַת fractus fuit. סָבִיב m. circuitus. Adv. circumquaque רָדַף persecutus est. (7) בָּנָה ædificavit. 3. f. k. גָּלָה migravit. it. revelavit. נִגְלוּ אֵלָיו הָאֱלֹהִים revelati sunt ipsi Elohim i. e. tres personæ deitatis. 3. præt. N. W. r. 34. p. 136. יָנַק suxit. part. fœm. H. מינקת

מֵינֶקֶת nutrix. r. יָנַק . קָבַר sepelivit. אַלּוֹן m. quercus. בָּכוּת f. fletus. r. בָּכָה flevit.
11 אֵל שַׁדַּי Deus omnipotens. פָּרָה fructuosus fuit. imp. k. רָבָה multiplicari. imp. k. קָהָל congregatio, cœtus. r. קָהַל congregavit. חֲלָצַיִם m. d. lumbi. r. חָלַץ exuit, expedivit. (13) עָלָה ascendit. 3. f. k. W. r. 30. p. 101. עַל super. מֵעַל a, ab.
14 יצב H. הִצִּיב statuit, constituit. מַצֵּבָה f. & מַצֶּבֶת statua. נָסַךְ fudit. 3. f. H. W. r. 38. p. 166. נֶסֶךְ m. libamen. יָצַק fudit, effudit. 3. f. k. שֶׁמֶן oleum.
16 כִּבְרָה f. milliare. קָשָׁה durum, difficile fuit. 3. f. P.
17 יָלַד genuit. inf. k. מְיַלֶּדֶת parere faciens i. e. obstetrix. Part. P. יָרֵא timuit. (18) יָצָא exiit. און dolor, luctus. r. אנן . מות mori. מֵת mortuus fuit.
20 קְבוּרָה f. sepultura. r. קָבַר sepelivit.
21 נָטָה inclinavit, extendit. 3. f. k. W. r. 33. p. 131. הלא, הָלְאָה ultra, ulterius. מִגְדַּל m. turris. r. גָּדַל magnus fuit. (22) שָׁכַן habitavit. שָׁכַב concubuit. פִּילֶגֶשׁ f. concubina, uxor illegitima. שְׁנַיִם m. d. duo, bini. (23) בְּכוֹר m. primogenitus.
25 שִׁפְחָה ancilla. (27) קִרְיָה f. civitas. r. קָרָה evenit. אַרְבַּע f. quatuor. (29) גָּוַע exspiravit. אָסַף congregavit. שָׂבֵעַ m. satur. קָבַר sepelivit.

CAP. XXXVI.

1 תּוֹלְדוֹת generationes. r. יָלַד genuit. (2) בַּת filia.
3 אָחוֹת soror. (5) יֻלַּד genuit. 3. præt. Püal.
6 מִקְנֶה possessio. בְּהֵמָה f. jumentum. קִנְיָן possessio. רָכַשׁ acquisivit. רְכוּשׁ m. substantia. יָלַךְ abiit. 3. f. k. (7) יָשַׁב habitavit. inf. k. W. r. 37. p. 161. יַחַד & יַחְדָּיו simul. יָכֹל potuit. 3. f. præt. k. מָגוּר m. peregrinatio. r. גּוּר peregrinari. נָשָׂא tulit inf. k.
12 פִּילֶגֶשׁ concubina. (15) אַלּוּף princeps, dux.
24 מָצָא invenit. יֵמִים muli. מִדְבָּר desertum. רָעָה pavit. חֲמוֹר asinus. (31) מָלַךְ regnavit.

הכה

37 הִכָּה percussit. *part. H.* (37) נָהָר *m.* flumen.
39 אִשָּׁה mulier. (40) שֵׁם nomen. מִשְׁפָּחָה familia. מָקוֹם locus. (43) מוֹשָׁב habitatio. *r.* יָשַׁב. אֲחֻזָּה possessio.

CAP. XXXVII.

1 יָשַׁב habitavit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 161. מָגוֹר peregrinatio: *r.* גּוּר (2) רָעָה pavit. צֹאן grex. נַעַר puer. בּוֹא venire. *H.* adduxit. דִּבָּה fama. *r.* דָּבַב locutus est. רַע malus. (3) אָהַב dilexit. זְקֻנִים senectus. *r.* זָקֵן senex. כְּתֹנֶת tunica. פַּסִּים *m. pl.* frusta. *r.* פסס. (4) רָאָה vidit. שָׂנֵא odio habuit. (5) חָלַם somniavit. חֲלוֹם somnium. נגד *H.* הִגִּיד indicavit. יָסַף addidit.
7 אִלֵּם manipulos collegit. אֲלֻמָּה manipulus. סָבַב circumdedit. שָׁחָה incurvatus fuit.
8 מָשַׁל dominatus est. (9) סָפַר numeravit. שֶׁמֶשׁ *m.* sol. יָרֵחַ *m.* luna. כּוֹכָב *m.* stella.
10 גָּעַר increpavit. (11) קִנֵּא invidit, zelavit. שָׁמַר custodivit. (12) רָעָה *inf. k.*
13 רָעָה *part. k.* יָלַךְ *imp. k.* שָׁלַח misit.
14 יָלַךְ *imp. k.* רָאָה vidit. שָׁלוֹם pax. שׁוּב reverti. *imp. H.* עֵמֶק *m.* vallis. (15) תָּעָה erravit. *part. k.* W. r. 33. p. 129. שָׁאַל interrogavit. בִּקֵּשׁ quæsivit.
16 אֵיפֹה ubinam? (17) נָסַע profectus est. יָלַךְ abiit. (18) רָחֹק longinquus קָרַב appropinquavit. נִכַּל consultavit, fraudulenter egit. מוּת mori. *H.* occidere. (19) בַּעַל Dominus.
20 הָרַג occidit. שָׁלַךְ *H.* abjecit. בּוֹר *m.* fovea. רַע malus. אָכַל comedit. (21) הִצִּיל *H.* ex נצל eripuit. נכה *H.* הִכָּה percussit. (22) שָׁפַךְ effudit. (23) פָּשַׁט exuit. (24) רֵק, רֵיק *m.* vacuus. (25) יָשַׁב consedit. נָשָׂא tulit. 3. *pl. f. k.* W. r. 38. p. 166. אֹרְחָה cœtus viatorum. גָּמָל camelus. נְכֹאת aromata. צְרִי opobalsamum. לוֹט ledanum, stacte. *r.* לוּט abscondit. יָרַד descendit. *inf. H.* W. r. 37. p. 163.
26 בֶּצַע lucrum. כָּסָה texit, occultavit. 1. *pl. præt. P.* W. r. 34.

34. p. 139. (27) מָכַר vendidit. בָּשָׂר caro.
28 עָבַר transiit. סֹחֵר mercator. מָשַׁךְ extraxit. עָלָה
ascendit. כֶּסֶף m. argentum.
29 שׁוּב reverti. קָרַע dilaceravit. בֶּגֶד vestis.
30 יֶלֶד m. puer. אָנָה quorsum. (31) שָׁחַט mactavit.
שָׂעִיר hircus. עֵז capra. טָבַל intinxit.
32 נָכַר *H.* agnovit. (33) טָרַף laceravit. *Præt. Püal.*
34 קָרַע scidit. שִׂמְלָה *f.* vestis. שׂוּם ponere. שַׂק sac-
cus. מָתְנַיִם *m.* lumbi. אָבַל luxit. 3. *f. Hitbp.*
35 נָחַם consolatus est. *inf. P.* מָאֵן renuit. 3. *f. P.* אָבֵל
lugens. יָרַד descendit. שְׁאוֹל sepulchrum. בָּכָה
flevit. 3. *f. H.* W. r. 2. p. 6. (36) סָרִיס aulicus,
eunuchus. טַבָּח coquus. *pl.* satellites.

CAP. XXXVIII.

1 עֵת *m.* tempus. יָרַד descendit. 3. *f. k.* נָטָה inclina-
vit. 3. *f. K.* W. r. 33. p. 131. (2) שֵׁם nomen.
3 הָרָה concepit. יָלַד peperit. (5) יָסַף addidit.
6 בְּכוֹר primogenitus. (7) מות mori. 3. *f. H.*
8 יִבֵּם fratriam duxit. קום surgere. *H.* excitare. זֶרַע
m. semen. (6) שִׁחֵת perdidit.
10 יָרַע malus fuit. מות 3. *f. Hitbp.* (11) כַּלָּה *f.* nurus.
r. כָּלַל perfecit. יָשַׁב sedit. אַלְמָנָה *f.* vidua. גָּדַל
magnus fuit. (12) רָבָה multiplicatus fuit. נָחַם
consolatus est. 3. *f. N.* עָלָה ascendit. גָּזַז totondit.
רֵעַ, רֵעָה *m.* amicus. (13) נגד *H.* הִגִּיד indicavit.
3. *f. Hoph.* חָם *m.* socer. (14) סור *H.* remove-
re. 3. *fœm. f. H.* W. r. 36. p. 151. בֶּגֶד vestis. אַלְמְנוּת
f. viduitas. כָּסָה texit. צָעִיף peplum. עלף *Hitbp.*
obvelavit se. יָשַׁב sedit. פֶּתַח ostium. עַיִן ocu-
culus. (15) חָשַׁב reputavit. זוֹנָה meretrix.
16 יהב *imp. K.* (17) עֵרָבוֹן *m.* pignus. גְּדִי hœdus.
18 חֹתָם *m.* sigillum. פָּתִיל *m.* sudarium, vitta. מַטֶּה *m.*
baculus. (19) לָבַשׁ induit.
21 קְדֵשָׁה *f.* meretrix. דֶּרֶךְ via. (22) שׁוּב reverti.
מָצָא invenit. (23) בוז *m.* contemptus.

משלוש

24 מְשֻׁלּוֹשׁ tertiatio, trias. חֹדֶשׁ mensis. זְנוּנִים scortatio-
nes. r. זָנָה scortatus est. יָצָא exiit. H. eduxit. שָׂרַף
combussit. 3. f. N. (25) יָצָא exiit. Part. fœm. Hoph.
נִכַּר P. alienavit, cognovit. imp. H.
26 יָדַע cognovit. inf. k. (27) יָלַד inf. k. תְּאוֹמִים
gemelli. בֶּטֶן venter. (28) יָלַד Part. P.
קָשַׁר ligavit. שָׁנִי dibaphum. (29) פֶּרֶץ ruptu-
ra. r. פָּרַץ rupit.

CAP. XXXIX.

1 יָרַד descendit. 3. præt. Hoph. קָנָה acquisivit. סָרִיס
eunuchus. vid. c. 37. 36. (2) מַצְלִיחַ prosper,
felix. r. צָלַח prosperatus fuit. (4) שֵׁרֵת mini-
stravit. 3. f. P. פָּקַד visitavit. H. præfecit. יֵשׁ est.
5 בָּרַךְ benedixit. בִּגְלַל propter. שָׂדֶה ager.
6 עָזַב reliquit. מְאוּמָה quicquam. יָפֶה pulcher. תֹּאַר
forma. מַרְאֶה aspectus. r. רָאָה.
7 נָשָׂא extulit. שָׁכַב concubuit. (8) מֵאֵן renuit.
9 חָשַׂךְ prohibuit. חָטָא peccavit. (10) אֵצֶל apud.
הָיָה inf. k. (11) מְלָאכָה opus.
12 תָּפַשׂ apprehendit. בֶּגֶד vestis. עָזַב reliquit. נוּס fu-
gere. חוּצָה foras. (14) צָחַק illusit. inf. P.
קָרָא vocavit. קוֹל vox. (15) רוּם extolle-
re. 1. præt. H. W. r. 36. p. 152. (16) ינח H. collo-
cavit, deposuit. 3. f. H. (19) חָרָה exarsit. 3. f. k.
W. r. 33. p. 131. (20) סֹהַר m. turris, carcer, vel
locus excubiarum. אָסִיר vinctus. r. אָסַר ligavit.
Part. Paul.
21 נָטָה inclinavit. 3. f. K. W. r. 33. p. 131. חֶסֶד misericor-
dia. חֵן gratia. (22) שַׂר princeps. r. שׂוּר
principem agere.

CAP. XL.

1 חָטָא peccavit. מַשְׁקֶה pincerna. r. שקה H. potavit.
אֹפֶה coquus אָדוֹן dominus. (2) קָצַף exarsit.
סָרִיס vid. cap. 37. v. 36. (3) מִשְׁמָר custodia.

סהר

סֹהַר carcer. c. 39, 20. (5) חָלַם somniavit. חֲלוֹם so-
mnium. פִּתְרוֹן interpretatio. r. פָּתַר interpretatus
est. אָסַר ligavit. (6) בֹּקֶר mane. הִנֵּה ec-
ce. זָעַף tristis fuit. (7) שָׁאַל quæsivit. מַדּוּעַ
quare. רַע malus. (8) פָּתַר interpretatus
est. *Part. K.* סַפֵּר enarravit. 2. *imp. P.*
9 גֶּפֶן vitis. (10) שָׂרִיגִים palmites. פָּרַח effloruit.
Part. K. עָלָה ascendit. נֵץ *m.* נִצָּה *f.* flos. r.
נוץ *Al.* נִצָּהּ est pro נִצָּתָהּ flos ejus. בָּשַׁל coxit,
maturuit. אֶשְׁכֹּל botrus. r. שָׁכֹל orbatus fuit. עֵנָב
uva. (11) כּוֹס poculum. שָׂחַט expressit. כַּף
manus, vola. (12) שְׁלֹשָׁה tres.
13 נָשָׂא tulit, extulit. ראשׁ caput. שׁוּב reverti. *præt.*
H. כֵּן ; כַּנָּה officium. r. כּוּן . מִשְׁפָּט consuetudo, mos.
14 זָכַר recordatus est. יָטַב bonus fuit. יָצָא exiit. *H.*
eduxit. 2. *præt. H.* W. r. 37. p. 163.
15 גֻּנַּב furatus est. *inf. Püal.* & 1. *præt. Pu.* שׂוּם ponere.
בּוֹר carcer. (16) סַל canistrum. r. סלל . חוֹר &
חֹרִי caverna. foramen. *Al.* חֹרִי pro חֹרִים r. חרר.
17 עֶלְיוֹן supremus. מַאֲכָל cibus. מַעֲשֶׂה opus. עוֹף vo-
lucris. (18) עָנָה respondit. 3. *f. k.* W. r. 33.
p. 132. (19) עוֹד adhuc. תָּלָה *H.* suspendit. עֵץ
lignum. בָּשָׂר *m.* caro. (20) יוֹם הֻלֶּדֶת dies na-
talis. r. יָלַד genuit, h. l. *inf.* compositus *ex Kal.* &
Hoph. W. r. 37. p. 165. מִשְׁתֶּה convivium. עֶבֶד ser-
vus. נָשָׂא extulit. שַׂר *m.* Princeps. תָּוֶךְ medium.
21 שׁוּב reverti. 3. *f. H.*
23 שָׁכַח oblitus est.

CAP. XLI.

1 קֵץ finis. שָׁנָה annus. עָמַד stetit.
2 יְאֹר rivus. עָלָה ascendit. *part. K.* פַּר *m.* פָּרָה *f.* ju-
vencus, a. יָפֶה pulcher. מַרְאֶה aspectus. בָּרִיא pin-
guis. רָעָה pavit. אָחוּ gramen.
3 אַחֵר alius. אַחֲרֵי post. רַע malus. דַּק tenuis. שָׂפָה
labium, ripa. (4) אָכַל comedit. יָקַץ evi-
gila-

Digitized by Google

gilavit. (5) יָשֵׁן obdormivit. שִׁבֹּלֶת *f.* ſpica. pl. שִׁבֳּלִים . קָנֶה culmus. טֹב bonus.
6 שָׁדַף aduſtus fuit. *Part. Paul. f. pl.* שְׁדֻפוֹת aduſtæ. קָדִים Eurus. צָמַח progerminavit.
7 בָּלַע abſcorpſit. מָלֵא plenus fuit.
8 פָּעַם conſternatus eſt. 3. *f. N.* רוּחַ ſpiritus חַרְטֹם Magus. חָכָם ſapiens. סִפֵּר narravit. חֲלוֹם ſomnium. פָּתַר interpretatus eſt. (9) חֵטְא peccatum. זָכַר recordatus eſt. *part. H.*
10 קָצַף efferbuit. עֶבֶד ſervus. (11) חָלַם ſomniavit. פִּתְרוֹן interpretatio. (12) נַעַר puer. סִפֵּר narravit. 1. *f. P.* (13) שׁוּב h. l. *præt. H.* כַּנָּה vel כֵּן baſis, officium. (14) רוּץ currere. 3. *f. H.* בּוֹר fovea. גִּלַּח abraſit. 3. *f. P.* חָלַף mutavit. 3. *f. P.* שִׂמְלָה veſtis. (15) פָּתַר interpretatus eſt. (16) עָנָה reſpondit. W. r. 33. p. 137. בִּלְעָדַי præter me. *al.* non ad me *ſc. pertinet, ſed Deus &c.* שָׁלוֹם pax. Verſ. ſeq. Vid. v. 1. ſq.
18 תֹּאַר *m.* forma, ſpecies. (19) דַּל tenuis. *r.* דָּלַל exhauſtus fuit. (21) קֶרֶב medium, inteſtina. תְּחִלָּה initium. (23) צְנֻמוֹת aridæ, marcidæ.
24 בָּלַע 3. *fœm. f. K.* W. r. 22. p. 79. (25) נגר *H.* indicavit. *part. H.* (27) שָׁנָה annus. רָעָב fames.
28 רָאָה vidit. 3. *præt. H.* W. r. 33. p. 126.
29 בּוֹא venire. שָׂבָע ſaturitas. (30) קוּם ſurgere. שָׁכַח oblitus eſt. כָּלָה conſumſit.
31 יָדַע cognovit. 3. *f. N.* W. 37. p. 165. כָּבֵד gravis.
32 שָׁנָה iteravit. *inf. N.* פַּעֲמַיִם bis. כּוּן aptare. *N.* נָכוֹן ſtabilitum fuit. מָהַר dotavit. *P.* feſtinavit. *part. P.* עָשָׂה fecit. (33) רָאָה vidit. 3. *f. K.* בּוּן intelligere. *Part. N.* שׁוּת ponere. 3. *f. H.*
34 פָּקַד viſitavit. *H.* præfecit. פָּקִיד præfectus. חִמֵּשׁ quintavit. (35) קָבַץ collegit. צָבַר congeſſit. בַּר *m.* frumentum. *r.* בָּרַר purificavit. עִיר civitas. שָׁמַר cuſtodivit. (36) פִּקָּדוֹן depoſitum. כָּרַת exſcidit. (37) יָטַב bonum fuit.
39 יָדַע ſcivit. *H.* notum fecit. W. r. 37. p. 163. נָבוֹן prudens *r.* בּוּן . חָכָם ſapiens. (40) בַּיִת domus. פֶּה os.

נשק

נָשַׁק osculatus est. כִּסֵּא solium. גָּדַל magnus fuit.
42 סוּר removere. 3. *f. H.* טַבַּעַת annulus. לָבַשׁ induit. 3.
f. H. בֶּגֶד vestis. שֵׁשׁ byssus. שׂוּם ponere. 3. *f.*
H. רָבִיד torques. צַוָּאר collum.
43 רָכַב equitavit, vexit. מֶרְכָּבָה currus. מִשְׁנֶה duplum;
secundarius, vicarius. בָּרַךְ benedixit, genua flexit.
אַבְרֵךְ pro תַּבְרֵךְ *imp.* vel *inf. H.* W. r. 27.
p. 93. *Al. nomen est*: reverentia, alii aliter. *V.*
Pfeiffer D. V. p. 180. sqq. (44) בִּלְעָדֵי præter.
רוּם attollere. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. יָד manus.
רֶגֶל pes.
45 צָפַן abscondit. פען (apud Arabes r. superstite) aperuit.
Hinc nomen צפנת פענח occultum revelavit. כֹּהֵן sacerdos.
(46) עָמַד stetit. *inf. K.* עָבַר transiit.
3. *f. K.* (47) קֹמֶץ *m.* manipulus. *pl. m.* קְמָצִים
48 קָבַץ collegit. אֹכֶל cibus. עִיר civitas. שָׂדֶה ager.
סָבִיב circumcirca, ambitus. תָּוֶךְ medium.
49 חוֹל arena. יָם mare. הַרְבֵּה multum. *r.* רָבָה. חָדַל
desiit. סָפַר numeravit. מִסְפָּר numerus.
50 יָלַד genuit. *præt. Püal.* טֶרֶם nondum, antequam.
51 נָשָׁה oblitus est. *præt. P. cum Patach loco Ch[...]k.*
עָמָל molestia. (52) פָּרָה crevit. *præt. H.* עֳנִי
afflictio. *r.* עָנָה. (53) כָּלָה absolvit.
54 חָלַל perforatus fuit. *H.* incepit. 3. *f. H.* לֶחֶם panis.
55 רָעֵב esurivit. צָעַק clamavit. יָלַךְ ivit. *imp. K.* W. r.
37. p. 164. (56) פָּתַח aperuit. שָׁבַר fregit,
vendidit. חָזַק invaluit. (58) בּוֹא venire.

CAP. XLII.

1 יֵשׁ est. שֶׁבֶר annona. לָמָּה quare. רָאָה vidit. *imp.*
Hthp. (2) יָרַד descendit. *imp. K.* שָׁם ibi.
חָיָה vixit. 1. *pl. f. K.* W. r. 33. p. 126. מוּת mori. *I. f. K.*
3 בַּר frumentum. (4) אָח frater. קָרָה obvenit.
אָסוֹן exitium. (5) תָּוֶךְ medium. בּוֹא venire.
(6) שַׁלִּיט dominator. שָׁחָה incurvatus
fuit. אַף facies. (7) נָכַר cognovit. *Hithp.*
alienum se præbuit. קָשֶׁה durus. מֵאַיִן unde?

8 זָכַר recordatus est. (9) חָלַם somniavit. מְרַגְּלִים exploratores. r. רָגַל obtrectavit. P. exploravit. רָאָה vidit. עֶרְוָה f. nuditas. (11) כֹּל omnis. כֵּנִים veraces, probi. r. כּוּן aptare. אֲנִי ego. pl. נַחְנוּ & אֲנַחְנוּ.
13 קָטֹן parvus. אַיִן non. אֵינֶנּוּ non ille.
15 בָּחַן probavit. 2.f. N. חַי vivens. יָצָא exivit. 2.f. K.
16 אָסַר ligavit. imp. N. אֱמֶת veritas.
17 אָסַף collegit. מִשְׁמָר custodia. שְׁלֹשָׁה tres.
18 חָיָה vixit. יָרֵא timuit. (19) יָלַךְ ivit. בּוֹא venire, רְעָבוֹן fames. בַּיִת domus.
20 אָמַן nutrivit. N. confirmatus fuit. 3.f. N. מוּת mori.
21 אֲבָל sed, certe. אָשֵׁם m. reus. רָאָה vidit. צָרָה angustia. r. צוּר arctare. נֶפֶשׁ anima. חָנַן gratiosus fuit. Hithp. precatus fuit. (22) עָנָה respondit. 3.f. K. אָמַר dixit. חָטָא peccavit. 2. f. K. יֶלֶד puer. שָׁמַע audivit. דָּם sanguis. דָּרַשׁ quæsivit. præt. N.
23 מֵלִיץ derisor. it. interpres. r. לוּץ illudere. בֵּין inter.
24 סָבַב circuivit. 3.f. N. בָּכָה flevit. 3.f. K. שׁוּב reverti. אָסַר ligavit. (25) צִוָּה præcepit. מָלֵא implevit. 3f. P. כְּלִי vas. שׁוּב inf. H. כֶּסֶף argentum. נָתַן dedit. צֵדָה viaticum. r. צוּד venari. דֶּרֶךְ via.
26 נָשָׂא tulit. שֶׁבֶר annona. חֲמוֹר asinus. יָלַךְ ivit.
27 פָּתַח aperuit. מִסְפּוֹא pabulum. מָלוֹן diversorium. פֶּה os. אַמְתַּחַת saccus. (28) שׁוּב reverti. præt. Hoph. לֵב cor. חָרַד territus fuit.
29 הִגִּיד indicavit. קָרָה evenit. Part. K.
30 קָשֶׁה durus. (33) יָדַע scivit, 1.f.K. נוּח H. הִנִּיחַ reliquit, posuit. (34) סָחַר negotiatus est.
35 הֵרִיק evacuavit. צְרוֹר fasciculus.
35 שָׁכַל orbatus fuit. כּוֹל omnis.
37 מוּת mori. H. occidere. שׁוּב reverti. נָתַן dedit.
38 שָׁאַר reliquum esse. קָרָה accidit. אָסוֹן exitium. יָרַד descendit. שֵׂיבָה canities. r. שִׂיב canescere. יָגוֹן molestia. שְׁאוֹל status mortuorum, infernus.

CAP. XLIII.

2 כָּלָה absolvit. מְעַט paulum. (3) עוּד testatus est. *inf.* & 3. *præt. H.* בִּלְתִּי non, nisi.
4 יֵשׁ est. שָׁלַח *Part. P.* יָרַד descendit. 1. *f. K.*
5 יָרַד descendit. 1. *f. k.* (6) רוּעַ malum esse. 2 *Præt. H.* נגר *H.* הִגִּיד indicavit. *inf. H.*
7 שָׁאַל interrogavit. מוֹלֶדֶת familia. *r.* יָלַד. חַי vivens.
8 קוּם surgere. יָלַךְ ivit. חָיָה vixit. טַף parvulus.
9 עָרַב miscuit, oppignoravit. בִּקֵּשׁ quæsivit. בּוֹא venire. *H.* adducere. הִצִּיג ex יצג stitit, constituit. חָטָא peccavit. (10) לוּלֵא nisi. מהה *Hithp.* הִתְמַהְמַהּ cunctatus est. שׁוּב reverti. פַּעַם vice.
11 אֵפוֹא jam, nunc. זִמְרָה psalmodia. h. l. præstantissimum. *r.* זָמַר amputavit. יָרַד descendit. צֳרִי opobalsamum. דְּבַשׁ *m.* mel. נְכֹאת aromata. לֹט ladanum, stacte. בָּטְנִים nuces. שָׁקֵד amygdalus.
12 מִשְׁנֶה duplum, duplicitas. שׁוּב *Part. Hoph.* מִשְׁגֶּה error. *r.* שָׁגָה erravit. (14) רַחַם misericordia. שָׁכֹל & שָׁכַל orbatus fuit.
15 מִנְחָה oblatio. *r.* נָחָה adduxit. *al.* מָנַח. עָמַד stetit.
16 בּוֹא *imp. K.* טָבַח mactavit. טֶבַח mactatio. כּוּן parare, aptare. *imp. H.* צָהֳרַיִם meridies.
18 יָרֵא timuit. בּוֹא *præt. Hoph.* תְּחִלָּה initium. גָּלַל devolvit. נָפַל cecidit. לָקַח accepit.
19 נָגַשׁ accessit. פֶּתַח ostium. (20) בִּי per me.
21 מָלוֹן diversorium. *r.* לוּן pernoctari. פָּתַח aperuit. 1. *f. k.* מִשְׁקָל pondus. שׁוּב 1. *f. H.*
22 יָרַד 1. *pl. præt. H.* (23) יָרֵא timuit. מַטְמוֹן thesaurus *r.* טָמַן abscondit. יָצָא 3. *f. H.*
24 רָחַץ lavit. רגל pes. מִסְפּוֹא pabulum.
25 כּוּן aptare. 3. *f. H.* (29) שָׁחָה incurvatus fuit.
26 שָׁאַל rogavit, quæsivit. שָׁלוֹם pax. (28) קָדַד incurvavit. (29) נָשָׂא extulit. קָטֹן parvus. חָנַן gratiosus fuit. 3. *f. k.* (30) מָהַר *P.* festinavit. 3. *f. P.* כמר *Niph.* incaluit. רַחַם *m.* misericordia. בִּקֵּשׁ quæsivit. בָּכָה flevit. *inf. k.* & 3. *f. k.* חָדַר & חֶדֶר *f.* cubiculum

culum. cum ה parag. (31) רָחַץ lavit. אפק *Hithp.* continuit se. שׂוּם ponere. (32) לְבַד seorsim. יָכֹל potuit. 3. *f. k.* W. r. 31. p. 109. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *P.* abominatus est. (33) בְּכֹר *m.* primogenitus. בְּכֹרָה primogenitura. צָעִיר *m.* parvus, minor. צְעִירָה *f.* minorennitas. תָּמַהּ miratus est, 3. *pl. f. k.* רֵעַ socius. (34) מַשְׂאֵת *f.* ferculum, portio. *r.* נָשָׂא tulit. רָבָה multus fuit. 3. *f. k.* יָד *c.* manus, pars. שָׁתָה bibit. שָׁכַר inebriatus est.

CAP. XLIV.

1 מָלֵא implevit. אַמְתַּחַת saccus. יָכֹל potuit. נָשָׂא tulit. *inf. k.* שׂוּם ponere. *imp. H.* פֶּה os.
2 גָּבִיעַ *m.* scyphus. קָטֹן parvus. שֶׁבֶר *m.* annona.
3 אוֹר lux. שָׁלַח dimisit. *P.* חֲמוֹר *m.* asinus.
4 רָחַק longe abfuit. רָדַף persecutus est. השׂיג assecutus est, attigit. שָׁלֵם integer fuit, pacem habuit. *P.* perfecit, solvit, rependit. תַּחַת pro, vice, loco.
5 שָׁתָה bibit. נחשׁ auguratus est. רוּעַ malum esse. 2. *præt. H.* (7) חָלִילָה absit. עָשׂוֹת fecit. *inf. k.*
8 שׁוּב reverti. 1. *pl. f. H.* W. 36. p. 148. גָּנַב furatus est. 1. *f. k.* אוֹ aut. (9) מֵת mortuus. מוּת mori. הָיָה fuit. 1. *f. k.* (10) נָקִי *m.* insons, innocens. *r.* נָקָה purus fuit. (11) מָהַר festinavit. 3. *f. P.* יָרַד demisit, descendit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 136. פָּתַח aperuit. (12) חָפַשׂ scrutatus est. חָלַל perforatus est. *H.* הֵחֵל incepit. כָּלָה finivit, absolvit,
13 קָרַע discerpsit, laceravit. שִׂמְלָה *f.* vestis. עָמַס oneravit, onus imposuit. (14) נָפַל cecidit.
15 מַעֲשֶׂה *m.* opus, factum. (16) צָדַק justus fuit. 1. *pl. f. Hithp.* W. r. 28. p. 96. עָוֹן *m.* iniquitas.
17 חָלִילָה absit. עָשׂוֹת fecit. עָלָה ascendit.
18 נָגַשׁ accessit. אֹזֶן *m.* auris. חָרָה exarsit. אַף ira.
20 יתר *H.* הוֹתִיר reliquit. 3. *f. N.* אָהַב amavit.
21 שׂוּם ponere. עַיִן oculus. (22) עָזַב reliquit.
23 יָסַף addidit. רָאָה vidit. (24) עָלָה ascendit.

הגיד

Digitized by Google

הִגִּיד annunciavit. (26) יָכֹל potuit. יָרַד descendit. *inf.* K. (27) טָרַף discerpsit. *inf.* K. & *præter. Püal.* רָאָה vidit.
9 קָרָה obvenit, occurrit. אָסוֹן noxa, mors. שֵׂיבָה canities. *r.* שׂוּב canescere.
0 קָשַׁר alligavit. (31) יָרַד descendit. 3. *pl. præt.* H. W. r. 37. p. 163. יָגוֹן *m.* memor.
2 עָרַב spopondit. (33) עָלָה ascendit.
4 רַע malus. מָצָא invenit.

CAP. XLV.

1 אפק *Hithp.* continuit. *inf. Hithp.* נִצָּב constitutus. *r.* יצב *H.* constituit. יָצָא exivit. 3. *pl. imp. H.* יָדַע cognovit. *inf. Hithp.* W. r. 27. p. 166.
2 בְּכִי *m.* fletus. *r.* בָּכָה flevit. שָׁמַע audivit.
3 יָכֹל potuit. עָנָה respondit. *inf.* K. נִבְהַל turbatus, territus fuit. (4) נָגַשׁ accessit. *imp.* K. it. 3. *f. k.* מָכַר vendidit. (5) עָצַב doluit, dolore affecit. 2. *f.* N. חָרָה iratus fuit. 3. *f. k.* מִחְיָה victus. *r.* חָיָה vixit. (6) רָעָב fames. קֶרֶב *m.* medium. שָׁנָה annus. חָרִישׁ aratio. *r.* חָרַשׁ. קָצִיר messis. *r.* קָצַר. (7) שׂוּם ponere. שְׁאֵרִית *f.* residuum. *r.* שְׁאָר. חָיָה vixit. *inf. Hiph.* פְּלֵיטָה *f.* liberatio. גָּדוֹל magnus. (8) שׂוּם ponere, constituere. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. אָדוֹן *m.* dominus. מָשַׁל dominatus est. *Part.* K. (9) מָהַה dotavit. *P.* festinavit. עָלָה ascendit. יָרַד descendit. עָמַד stetit.
0 יָשַׁב habitavit. קָרוֹב *m.* propinquus. (11) כִּלְכֵּל ex כּוּל sustentavit. 1. *præt. P.* יָרַשׁ hæreditavit, *it.* depauperavit, hæreditate expulit, consumsit. 2. *f.* N. W r. 37. p. 165. (13) הִגִּיד nunciavit. כָּבוֹד *m.* gloria. יָרַד descendit. 2. *præt. Hiph.* (14) נָפַל cecidit. צַוָּאר *m.* collum. בָּכָה flevit. 3. *f. k.*
נָשַׁק osculatus est. (16) קוֹל vox. יָטַב bonum fuit.
טָעַן oneravit. בְּעִיר *m.* jumentum. *r.* בָּעַר arsit, *it.* sustulit, pavit depavit. (19) צִוָּה præcepit. 3. *præt. Püal.* עֲגָלָה currus. נָשָׂא tulit. חוּס parcere. 3. *fæm. f.* K. כְּלִי vas.

21 צֵדָה *f.* viaticum. (22) חֲלִיפָה mutatio. *r.* חָלַף mutavit. שִׂמְלָה vestis. (23) אָתוֹן *f.* asina. בַּר frumentum. מָזוֹן alimentum. *r.* זוּן.
24 רָגַז commotus est ira. (26) הִגִּיד indicavit. פּוּג deficere, deliquium pati. לֵב cor. אָמַן nutrivit. *H.* credidit.
27 חָיָה vixit. (28) רַב multum, satis. חַי vivens. יָלַךְ ivit.

CAP. XLVI.

1 נָסַע profectus est. זָבַח mactavit, sacrificavit. זֶבַח sacrificium. (2) מַרְאָה *f.* visio.
3 יָרֵא timuit. יָרַד descendit. *inf. K.* cum ה paragog. W. r. 37. p. 165. גּוֹי *m.* gens. שׂוּם ponere. 1. *f. H.* W. r. 36. p. 148. (4) עָלָה ascendit. שׁוּת ponere. 3. *f. H.* (5) טַף parvulus. נָשִׁים mulieres. נָשָׂא tulit. *inf. k.* (6) לָקַח accepit. מִקְנֶה possessio pecuaria. רְכוּשׁ substantia. *r.* רָכַשׁ acquisivit.
7 בּוֹא venire. *H.* adducere. (27) יָצָא exivit. יָרֵךְ femur. לְבַד seorsim, præter.
28 יָרָה jecit. *H.* docuit. *inf. H.* (29) אָסַר ligavit. מֶרְכָּבָה *f.* currus. עָלָה 3. *f. k.* קְרָאת occursus. *r.* קָרָא & קָרָה occurrit. רָאָה 3. *f. N.* נָפַל 3. *f. k.* צַוָּאר collum. בָּכָה 3. *f. k.* (30) מוּת 1. *f. k.* פַּעַם vice. רָאָה vidit. *inf. k.* חַי vivens.
31 הִגִּיד indicavit. 1. *f. H.* W. r. 38. p. 166.
32 רָעָה pavit. בּוֹא 3. *præt. H.* (33) מַעֲשֶׂה negotium.
34 נְעוּרִים *f. pl.* pueritia, adolescentia. יָשַׁב habitavit, 2. *f. K.* תּוֹעֵבָה abominatio.

CAP. XLVII.

1 נגד *H.* nunciavit. הִנֵּה ecce. (2) קָצֶה *m.* pars, finis. יצג *H.* constituit. 3. *f. H.* (3) מַעֲשֶׂה opus. אָב pater. (4) גּוּר peregrinari. מִרְעֶה *f.* pascuum. *r.* רָעָה. כָּבֵד gravis. יָשַׁב habitavit.
6 מֵיטָב *m.* optimum. *r.* יָטַב bonus fuit. יָשַׁב sedit. *imp. H.* חיל

Digitized by Google

חַיִל *m.* vis, robur. שׂוּם ponere. שַׂר princeps, magister. מִקְנֶה pecus. (7) בּוֹא 3. *f. H.* עָמַד
stetit. 3. *f. H.* (8) שָׁנָה annus.
9 מָגוּר *m* peregrinatio. *r.* גּוּר. מְעַט *m.* parum. הִשִּׂיג ex
נָשַׂג *Hiph.* attigit. (11) אֲחֻזָּה *f.* possessio. *v.* אָחַז
possedit. (12) כּוּל capere. *P.* כִּלְכֵּל susten-
tavit. טַף parvulus. לָהָה langvuit, insanivit. 3.
fœm. f. k. W. r. 41. p. 180. (14) לָקַט collegit. 3. *f.*
P. שֶׁבֶר *m.* annona. בּוֹא 3. *f. H.* בַּיִת domus.
5 תָּמַם absolvit, consumtus fuit. 3. *f. k.* W. r. 41. p. 171. נֶגֶד
coram. יָהַב dedit. *imp. k.* אָפֵס defecit.
6 מִקְנֶה *f.* pecus. נָתַן 1. *f. k.* (17) סוּס *m.* equus. בָּקָר
bos. חֲמוֹר asinus. נָהַל *P.* deduxit. 3. *f. P.*
8 תָּמַם v. 15. כִּחֵד *P.* celavit. שָׁאַר superfuit. *præt.*
N. גְּוִיָּה *f.* corpus. אֲדָמָה *c.* terra. (19)
קָנָה emit, possedit. *imp. k.* זֶרַע *m.* semen.
חָיָה 1. *f. k.* מוּת 1. *f. k.* יָשַׁם desolatus est. 3. *f. k.*
Al. 3. *f. N.* ex שָׁמֵם.
0 קָנָה emit. 3. *f. k.* מָכַר vendidit. שָׂדֶה *f.* ager. חָזַק in-
valuit. (21) עָבַר transivit. עִיר *m.* civitas.
קָצֶה finis. *r.* קָצָה resecuit. גְּבוּל *m.* terminus.
2 רַק tantum. כֹּהֵן *m.* sacerdos. חֹק *m.* statutum, portio.
3 הֵן & הֵא ecce. זֶרַע semen. *r.* זָרַע seminavit.
4 תְּבוּאָה *f.* fruges, proventus. *r.* בּוֹא venire. נָתַן de-
dit. יָד manus, tractus, portio. בַּיִת domus.
5 חָיָה vivit. 2. *præt. H.* W. r. 30. p. 101.
6 שׂוּם 3. *f. H.* חֹק statutum. חֹמֶשׁ *m.* quinta pars. רַק
tantum. לְבַד præter, seorsim.
7 אָחַז possedit. 3. *f. N.* פָּרָה 3. *f. k.* רָבָה 3. *f. k.*
9 קָרַב appropinquavit. יָרֵךְ & יֶרֶךְ *f.* femur. חֶסֶד *m.*
benignitas. אֱמֶת veritas, fides. *r.* אָמַן.
0 שָׁכַב cubuit. קָבַר sepelivit. קְבוּרָה sepultura.
1 שָׁבַע *N.* juravit. רֹאשׁ caput. מִטָּה *f.* lectus.

CAP. XLVIII.

1 חָלָה ægrotavit. (1) הִגִּיד nunciavit. 3. *f. H.*
חָזַק confirmavit. יָשַׁב sedit. מִטָּה lectus.

3 רָאָה vidit. *N.* apparuit. 3. *præt. N.*
4 פָּרָה fœtificavit, crevit. רָבָה multus fuit. קָהָל con-
gregatio. אֲחֻזָּה possessio. (5) יָלַד peperit. *præter. N.*
W. r. 37. p. 162. (6) מוֹלֶדֶת progenies, familia.
נַחֲלָה *f.* possessio. *r.* נָחַל possedit.
7 כִּבְרָה *f.* milliare. (9) לָקַח *imp. K.* בָּרַךְ 1. *f. P.*
10 כָּבֵד *m.* gravis. זֹקֶן senectus. נָגַשׁ accessit. *H.* admo-
vit. 3. *f. H.* W. r. 38. p. 166. נָשַׁק osculatus est. 3. *f. K.*
חָבַק amplexus est. 3. *f. P.* (11) פָּלַל judicavit.
12 יָצָא *H.* adduxit. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 149. בֶּרֶךְ *f.* genu.
שָׁחָה incurvavit. (13) יָמִין dextra. שְׂמֹאל sinistra.
נָגַשׁ 3. *f. H.* (14) שָׁלַח misit. 3. *f. k.* שׁוּת pone-
re. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 149. צָעִיר parvus, minor. שָׂכַל
prosperatus est. *P.* intelligenter fecit.
15 הָלַךְ ambulavit. רָעָה pavit. עוֹד adhuc.
16 מַלְאָךְ *m.* angelus. *r.* לאך. גֹּאֵל *m.* redemtor. *r.* גָּאַל
redemit. נַעַר *m.* puer. דָּגָה augeri (more pi-
scium) רֹב *m.* multitudo. (17) יָרַע malus fuit.
תָּמַךְ apprehendit. סוּר recedere. *H.* avertere.
שׂוּם *imp. H.*
19 מָאֵן renuit. 3. *f. P.* אוּלָם profecto. מְלֹא *m.* plenitudo.
r. מָלֵא plenus fuit. (20) שׂוּם ponere. 3. *f. H.*
20 שׁוּב reverti. *H.* reducere. (22) שְׁכֶם *m.* humerus,
pars. חֶרֶב *m.* gladius. קֶשֶׁת *c.* arcus.

CAP. XLIX.

1 אָסַף collegit. 2. *pl. imp. N.* נגד *H.* annunciavit. 1. *f.*
H. קָרָה & קָרָא evenit. אַחֲרִית *f.* postremum.
2 קָבַץ congregavit. *imp. N.* (3) כֹּחַ *m.* vis. רֵאשִׁית
principium. אוֹן *m.* robur. יֶתֶר *m.* excellentia.
שְׂאֵת *m.* dignitas. *r.* נָשָׂא tulit. עֹז *m.* robur.
4 פַּחַז *m.* rapiditas, saltus. *al.* excellentia, fastus. יתר *N.*
reliquus fuit. *Hoph.* excellens fastus est. עָלָה ascen-
dit. מִשְׁכָּב *m.* cubile. אָז tunc. חָלַל perforatus
est. *P.* profanavit. יָצוּעַ *m.* stratum. עָלָה ascen-
dit: *al.* עָלָה lactans. *r.* עול.
5 כְּלִי *m.* instrumentum, vas. חָמָס *m.* violentia. מְכֵרוֹת
conventiones, consultationes. סוד

Digitized by Google

6 סוד *m.* secretum. קָהָל congregatio. יָחַד adunatus fuit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 160. כָּבוֹד *m.* gloria. אַף facies, ira. הָרַג occidit. רָצוֹן *m.* voluntas. עָקַר eradicavit. שׁוֹר *m.* bos. (7) אָרַר maledixit. עַז robustus. *r.* עָזַז. עֶבְרָה *f.* furor. קָשָׁה durus fuit. חָלַק divisit. 1. *f. P.* פוּץ spargere. 1. *f. H.* W. r. 36. p. 148.

8 יָדָה jecit. *H.* הוֹדָה celebravit. יָד manus. עֹרֶף *m.* cervix. אֹיֵב *m.* inimicus. (9) גּוּר *m.* catulus. אֲרִי & אַרְיֵה *m.* leo. *r.* אָרָה decerpsit. טֶרֶף *m.* præda. כָּרַע incurvavit, inflexit. רָבַץ cubuit. לָבִיא leo vetus, immanis. קוּם surgere 3. *f. H.* (10) סוּר recedere. 3. *f. K.* W. r. 36. p. 151. שֵׁבֶט *m.* virga, sceptrum, tribus. מְחֹקֵק legislator. *r.* חָקַק statuit, decrevit. *part. P.* שִׁילֹה pacificator, tranquillator. *r.* שָׁלָה tranquillus fuit. יְקָהָה *f.* aggregatio, quasi ex קהה. *al.* quasi ex יקה obedientia. *al.* purificatio, ex נָקָה purus fuit.

11 אָסַר ligavit. *part. K.* cum *Jod Parag.* aut *aff.* pleonastice. גֶּפֶן *m.* vitis. עַיִר *m.* pullus. שֹׂרֵק *m.* שֹׂרֵקָה *f.* generosa vitis. אָתוֹן asina. כִּבֵּס *P.* lavit. יַיִן vinum. לְבוּשׁ *m.* vestis. דָּם sanguis. עֵנָב *m.* uva. סוּת operimentum *pro* כְּסוּת ex כָּסָה texit. (12) חַכְלִילִי rubicundus, lucidus. עַיִן oculus. לָבָן *m.* albus. שֵׁן *m.* dens. חָלָב *m.* lac. (13) חוֹף *m.* portus. יָם mare. שָׁכַן habitavit. אֳנִי *c.* navis. יָרֵךְ & יַרְכָה *f.* latus.

14 חֲמוֹר asinus. גֶּרֶם os, ossis. רָבַץ cubuit. מִשְׁפְּתַיִם *d.* duæ sarcinæ. *r.* שָׁפַת disposuit. (15) מְנוּחָה *f.* quies. *r.* נוּחַ quiescere. נָעֵם amœnus fuit. נָטָה inclinavit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 131. שְׁכֶם *m.* humerus. סָבַל tulit, portavit. מַס *m.* tributum. עָבַד servivit.

61 דּוּן judicare. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. שֵׁבֶט *m.* tribus.

17 נָחָשׁ *m.* serpens. שְׁפִיפֹן cerastes, serpens jaculus. אֹרַח *m.* semita. נָשַׁךְ momordit. עָקֵב calcaneus. *r.* עָקַב calcaneum tenuit. נָפַל cecidit. רָכַב equitavit. אָחוֹר retro. (18) יְשׁוּעָה *f.* salus. קָוָה expectavit. (19) גְּדוּד turma. *r.* גָּדַד turmatim venit, depopulatus est. עָקֵב calcaneum, extremum.

20 שָׁמֵן pinguis. לֶחֶם panis. נָתַן dedit. מַעֲדַנִּים deliciæ.

ciæ. *r.* ערן. (21) אַיָּלָה *f.* cerva. שָׁלַח misit. *Part. Paul.* אֵמֶר *m.* verbum. שֶׁפֶר *m.* elegantia.
22 פָּרָה fructuosus fuit. *part. K.* pro פֹּרָת. צָעַר processit. שׁוּר *m.* murus. (23) מָרַר amarus fuit. רָבַב multiplicari, jaculari. שָׂטַם adversatus fuit. בַּעַל dominus. חֵץ *m.* sagitta. (24) יָשַׁב sedit. אֵיתָן *m.* fortis, firmus. קֶשֶׁת arcus. פָּזַז roboravit. 3. *f. k.* W. r. 41. p. 172. זְרוֹעַ *m.* brachium. אָבִיר robustus, potens. רֹעֶה pastor. אֶבֶן lapis. אֵל Deus.
25 עָזַר juvit. שַׁדַּי omnipotens. *vid. c.* 17. 1. בְּרָכָה *f.* benedictio. *r.* בָּרַךְ 3. *f. P.* תְּהוֹם abyssus. רָבַץ cubuit. *part. f. k.* תַּחַת infra. שַׁד *m.* mamma. רֶחֶם & רַחַם uterus. (26) גָּבַר validus fuit. הוֹרֶה *m.* genitor. *r.* הָרָה concepit. תַּאֲוָה desiderium. ex אָוָה desideravit. *it.* finis ex תָּאָה definivit. גִּבְעָה *f.* collis. עוֹלָם seculum, mundus. קָדְקֹד *m.* vertex. נָזִיר separatus, Naziræus, *r.* נָזַר separavit, (27) זְאֵב *m.* lupus. טָרַף discerpsit. בֹּקֶר mane. אָכַל edit. עַד præda. *r.* עָדַד spoliavit. עֶרֶב vespera. חָלַק divisit. 3. *f. P.* שָׁלָל *m.* spolium. (28) בְּרָכָה benedictio. *r.* בָּרַךְ benedixit. (29) צִוָּה præcepit. אָסַף congregavit. קָבַר sepelivit. מְעָרָה spelunca. *V. c.* 23. *v.* 16. (30) אֲחֻזָּה *f.* possessio. קֶבֶר sepulchrum. (32) מִקְנֶה possessio.
33 כָּלָה absolvit. 3. *f. P.* W. r. 33. p. 131. צַוֹּת *inf. P.* אָסַף collegit. 3. *f. k.* & 3. *f.* N. רֶגֶל pes. מִטָּה lectus. גָּוַע expiravit.

CAP. L.

1 נָפַל cecidit. בָּכָה flevit. 3. *f. k.* W. r. 2. p. 6. נָשַׁק osculatus est. 3. *f. k.* (2) צִוָּה præcepit. רֹפֵא *m.* medicus. *Partic. K. r.* רָפָא medicatus est. חָנַט condivit. (3) מָלֵא plenus fuit, implevit. חֲנֻטִים balsamati. *Part. Paul.* בָּכָה 3. *pl. f. k.* (4) בְּכִית fletus. (5) שבע *N.* juravit. *H.* adjuravit. מֵת mortuus. קֶבֶר sepulchrum. *r.* קָבַר sepelivit. עָלָה ascendit.

dit. כָּרָה fodit. שׁוּב reverti. (7) עָלָה ascendit. 3.
f. k. W. r. 33. p. 132. זָקֵן *m.* senex.
8 טַף *m.* parvulus. בָּקָר bos. עָזַב reliquit.
9 רֶכֶב currus. פָּרָשׁ eques. מַחֲנֶה castra. כָּבֵד gravis.
10 גֹּרֶן *f.* area. עֵבֶר transitus. מִסְפֵּד planctus. *r.* סָפַד
planxit. אֵבֶל *m.* luctus. (11) יָשַׁב habitavit.
14 שׁוּב reverti. עָלָה ascendit. (15) רָאָה vidit. לוּ
forte. שָׂטַם odit. שׁוּב *h. l. H.* גָּמַל retribuit.
17 כֹּה ita. נָשָׂא tulit, condonavit. פֶּשַׁע defectio. *r.* פָּשַׁע
defecit. חַטָּאָה peccatum. רַע malus. בָּכָה 3. *f. k.*
דַּבֵּר *inf. P.* (18) יָלַךְ ivit. נָפַל 3. *f. k.* תַּחַת sub, vi-
ce, loco. (20) חָשַׁב cogitavit. חָיָה vixit. *inf.*
H. W. r. 33. p. 128. (21) כִּלְכֵּל sustentavit, ex
כּוּל capere. נִחַם consolatus est. 3. *f. P.* לֵב cor.
22 יָשַׁב 3. *f. k.* חָיָה 3. *f. k.* (23) שִׁלֵּשִׁים tertiani. בֶּרֶךְ
f. genu. (24) פָּקַד visitavit. עָלָה ascendit.
3. *præt. H* W. r. 30. p. 102. שבע *N.* נִשְׁבַּע juravit. *H.*
adjuravit. (25) עֶצֶם *f.* os, ossis.
26 מוּת mori. חָנַט condivit. שׂוּם ponere. 3. *f. Hoph.* W:
r. 36. p. 156. qu. *r.* יָשַׂם. אָרוֹן *c.* arca, capsa.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

EXODUS. CAP. I.

1 שֵׁם *m.* nomen. בּוֹא venire. *part. K.* בַּיִת *m.* domus.
5 נֶפֶשׁ *f.* anima. יָצָא exivit. יָרֵךְ *m.* femur.
6 מוּת mori. דּוֹר generatio. (7) פָּרָה fœtificavit.
3. *pl. præt. K.* W. r. 34. p. 136. שָׁרַץ reptavit. רָבָה
multiplicatus est. עָצַם robustus fuit. 3. *pl. f. K.* W.
r. 29. p. 99. מְאֹד valde. מָלֵא implevit 3. *f. N.*
8 קוּם surgere. חָדָשׁ novus. יָדַע scivit, agnovit.
9 הִנֵּה ecce. רַב multus. עָצוּם robustus.
10 הָבָה age. *r.* יהב. חָכַם sapiens fuit. קָרָה evenit.
מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם edit, pugnavit. *h. l. præt.*
N. יָסַף addidit. 3. *præt. N.* W. r. 37. p. 162.
שֹׂנֵא *m.* osor, inimicus. (11) שׂוּם ponere.
3. *f. H.* שַׂר *m.* princeps.

מַס *m.* tributum. *pl.* מִסִּים. עָנָה respondit. *P.* afflixit. *inf. P.* W. r. 33. 128. סִבְלָה *f.* onus. *r.* סָבַל portavit. בָּנָה exstruxit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 131. עִיר *m.* civitas. מִסְכְּנוֹת *f.* armamentaria. *r.* סָכַן profuit.
12 פָּרַץ erupit, crevit. קוּץ tædere. 3. *f.* K. W. r. 36. p. 147.
13 עָבַד servivit. 3. *f. H.* פֶּרֶךְ *m.* sævitia.
14 מָרַר amarus fuit. 3. *f. P.* חַיִּים vita. עֲבוֹדָה servitus. קָשֶׁה durus. חֹמֶר *m.* lutum. לְבֵנָה *f.* later. *pl.* לְבֵנִים.
15 מְיַלֶּדֶת *f.* obstetrix. *r.* יָלַד. עִבְרִי Hebræus.
16 יָלַד *inf. P.* רָאָה vidit. 2. *pl fœm. præt. k.* W. r. 34. p. 141. אָבְנַיִם *m.* sella parientium. *it.* figulorum Jer. 18. v. 3. מוּת mori. *H.* occidere. חָיָה vixit.
17 יָרֵא timuit. 3. *pl. f. fœm.* K. W. r. 37. p. 161. חָיָה vixit. 3. *pl. f. Piel. fœm.* W. 34. p. 139. יֶלֶד puer.
18 מַדּוּעַ quare? (19) נָשִׁים *pl. fœm.* mulieres. חָיֶה viva, vivida. טֶרֶם nondum, antequam.
20 יָטַב bonus fuit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 160.
21 בַּיִת domus. (22) צִוָּה præcepit. 3. *f. P.* יִלּוֹד natus. יְאֹר *m.* rivus. שָׁלַךְ abjecit. 2. *pl. f. H.* W. r. 44. p. 188. חָיָה vixit. *P.* conservavit.

CAP. II.

1 הָלַךְ abiit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 161. (2) רָאָה vidit. 3. *f. fœm. k.* W. r. 33. p. 131. צָפַן abscondit. 3. *f. k.* & seq. *inf. H.* יֶרַח *m.* luna, mensis. (3) יָכֹל potuit. תֵּבָה *f.* arca. גֹּמֶא *m.* scirpus. חֵמָר bitumen. *r.* חָמַר oblivit, bituminavit. זֶפֶת *f.* pix. שׂוּם 3. *f. H.* סוּף *m.* alga. שָׂפָה *f.* labium, ripa. (4) יצב *N.* stetit. *P.* statuit. 3. *f. Hithp.* W. r. 37. p. 158. אָחוֹת *f.* soror. רָחוֹק procul. יָדַע cognovit. *inf.* K. W. r. 37. p. 165. עָשָׂה fecit. 3. *f. N.* (5) יָרַד descendit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 161. רָחַץ lavit. *inf. k.* נַעֲרָה *f.* puella. הָלַךְ ivit. יָד manus, ripa. תָּוֶךְ *m.* medium. אָמָה *f.* ancilla.
6 פָּתַח aperuit. 3. *fut. fœm.* K. W. r. 23. p. 73. יֶלֶד *m.* puer. נַעַר puer. בָּכָה flevit. *part. K.* חָמַל misertus est. 3. *f. k.* (7) הָלַךְ ivit. 1. *f. k.* cum ה interr. קָרָא vocavit.

cavit. אִשָּׁה f. mulier. מֵינֶקֶת f. nutrix. r. יָנַק suxit. H. lactavit. *part. H.* & seq. 3. *f. H.*

3 עַלְמָה f. virgo. יֵלֵךְ 2. *fœm. imp. K.* it, 3. *f. K.* it. 2. *imp. H.* W. r. 37. p. 160. אֵם f. mater.

9 הֵלֵךְ ivit. *H.* adduxit. שָׂכָר & שְׂכַר *m.* merces.

10 גָּדַל magnus fuit. בּוֹא 3. *f. H.* מֹשֶׁה Moses, extractus ex aquis, vel extrahens, *i. e.* educens *populum*. r. מָשָׁה extraxit. 1. *præt. k.* W. r. 32. p. 125.

11 סִבְלָה f. onus. הִכָּה ex נכה percussit *particip. H.* W. r. 38. p. 166. (12) פָּנָה respexit. 3. *f. k.* W. 33. p. 130. כֹּה וָכֹה huc & illuc. הִכָּה occidit. 3. *f. H.* W. r. 33. p. 131. טָמַן abscondit. חוֹל *m.* arena.

13 נָצָה volavit. *N.* נִצָּה contendit, rixatus est. רָשָׁע *m.* iniquus. הִכָּה 2. *f. H.* (14) שׂוּם posuit. 3. *præt. K.* שַׂר princeps. שָׁפַט judicavit. הָרַג occidit. *inf. K. cum. præf.* ה *interrog.* & ל. יָרֵא timuit. 3. *f. k.* אָכֵן vere. יָדַע scivit. *præt. N.* (15) בִּקֵּשׁ P. quæsivit. בָּרַח fugit. 3. *f. k.* W. r. 23. p. 85. יָשַׁב habitavit. בְּאֵר puteus. (19) כֹּהֵן *m.* sacerdos. בוא venire. דָּלָה hausit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130. מָלֵא implevit. רְהָטִים *m.* canales. שקה *H.* potavit. *inf. H.* צאן grex. (17) רָעָה pavit. גֵּרֵשׁ abegit. ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit, juvit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163. שקה *H.* potavit. 3. *f. H.* (18) מָהַר dotavit. *P.* festinavit.

19 הִצִּיל ex נצל liberavit. דָּלָה hausit.

20 אַיֵּה ubi. עָזַב reliquit. קָרָא vocavit. 3. *fœm. imp. K.* W. r. 22. p. 79. אָכַל comedit. לֶחֶם *m.* panis.

21 יאל *H.* הוֹאִיל voluit, acquievit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163. יָשַׁב habitavit. *inf. K.* נָתַן dedit. (22) גֵּר *m.* peregrinus. r. גּוּר. הָיָה fuit. 2. *præt. K.* W. r. 34. p. 139. נָכְרִי *m.* alienus, extraneus. (23) נֶאֱנַח N. suspiravit. 3. *f. N.* זָעַק clamavit. עָלָה ascendit. 3. *f. k.* שַׁוְעָה *f.* clamor. r. שוע vociferari.

24 נְאָקָה gemitus. r. נָאַק gemuit. זָכַר recordatus est. בְּרִית *f.* fœdus.

25 רָאָה vidit. יָדַע recognovit.

CAP.

CAP. III.

1 חֹתֵן *m.* socer. כֹּהֵן sacerdos, præses. נָהַג abduxit. מִדְבָּר
m. desertum. הַר *m.* mons. (2) מַלְאָךְ *m.* ange-
lus. לֶהָבָה *f.* flamma. *constr.* לַבַּת *contracte pro*
לַהֶבֶת vel לַהֶבֶת. אֵשׁ ignis. תָּוֶךְ medium. סְנֶה *m.*
rubus. בָּעַר arsit. אֻכָּל comedit. 3. *præt. Püal.*
3 סוּר discedere. 1. *f. k.* W. r. 44. p. 188. מַרְאֶה visio
r. רָאָה vidit. v. 4. *inf. k.* W. r. 33. p. 128.
5 קָרַב appropinquavit. הֲלֹם huc. נָשַׁל extraxit.
imp. K. W. r. 38. p. 169. נַעַל *f.* calceus. רֶגֶל *m.*
pes. מָקוֹם *m.* locus. עָמַד stetit. קֹדֶשׁ sanctitas.
6 סָתַר abscondit. 3. *f. H.* יָרֵא timuit. נִבַּט intuitus
est. 3. *præter. H.* (7) רָאֹה vidit. *inf. K.*
& 1. *præt.* K. עֳנִי afflictio. *r.* עָנָה. צְעָקָה cla-
mor. נֹגֵשׂ *m.* exactor *r.* נָגַשׂ exegit. מַכְאוֹב *m.*
dolor. *r.* כָּאַב doluit.
8 יָרַד descendit. 1. *f. k.* הַצִּיל ex נצל eripuit. *inf. H.* עָלָה
ascendit. *inf. H.* רָחָב amplus. זוּב fluere. *part. K.*
חָלָב lac. דְּבַשׁ mel. (9) לַחַץ *m.* oppressio *r.*
לָחַץ pressit. (10) יָלַךְ ivit. שָׁלַח misit. יָצָא
exivit. *inf. H.* W. r. 37. p. 163. (11) אוֹת *m.* signum.
עָבַר servivit. הַר mons. (13) מַה quid. שֵׁם
nomen. אָמַר dixit. 1. *f. k.* (14) אֶהְיֶה no-
men Dei *ab.* 1. *f. k.* ex הָיָה fuit. כֹּה ita.
15 עוֹד adhuc. עוֹלָם *m.* seculum, æternum. זֵכֶר *m.* me-
moria. דּוֹר generatio. (16) יָלַךְ *imp. k.* אָסַף
congregavit. זָקֵן senex. רָאָה vidit. *N.* apparuit.
פָּקַד visitavit. עָשׂוּי *Part. Paul.*
17 עָלָה 1. *f. H.* זוּב fluere, (18) קֹל *m.* vox, sonus. בּוֹא
venire. קָרָה & קָרָא evenit, occurrit. יָלַךְ abiit.
זָבַח sacrificavit. (19) הָלַךְ ivit. יָד manus.
חָזָק *m.* fortis, validus. (20) הִכָּה percussit.
נִפְלָאוֹת *f.* mirabilia. קֶרֶב *m.* medium.
21 חֵן *f.* gratia. רֵיקָם *m.* vacuus, vacue.
22 שָׁאַל petiit. שָׁכֵן *m.* vicinus. *f.* שְׁכֵנָה vicina. גָּרָה *f*
hospita, peregrina. *r.* גּוּר. בַּיִת domus. כְּלִי vas. זָהָב
aurum. שִׂמְלָה *f.* vestis. שׂוּם ponere. נצל *N.*
ereptus fuit. *P.* spoliavit.

Digitized by Google

CAP. IV.

1 עָנָה respondit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. (2) מַזֶּה pro מָה זֶה quid hoc? מַטֶּה *m.* baculus. *r.* נָטָה extendit. (3) שָׁלַךְ *H.* abjecit. נָחָשׁ *m.* ferpens. נוּס fugere. 3. *f. k.* W. r. 10. p. 30.

4 אָחַז apprehendit. זָנָב *m.* cauda. חָזַק firmavit. *H.* apprehendit. כַּף *m.* vola. (6) בּוֹא venire. *imp. H.* חֵיק *m.* finus. יָצָא exivit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163. מְצֹרָע *m.* מְצֹרָעָה *f.* leprofus, a. שֶׁלֶג *m.* nix.

7 שׁוּב *H.* reduxit. *imp. H.* W. r. 36. p. 148. בָּשָׂר *m.* caro.

8 אוֹת fignum. רִאשׁוֹן *m.* primus. אַחֲרוֹן pofterior.

9 מַיִם *m.* aqua, *conftr.* מֵי & fpec. מֵימֵי. יְאֹר fluvius שָׁפַךְ effudit. יַבֶּשֶׁת & יַבָּשָׁה *f.* aridum. דָּם *m.* fanguis. (10) דָּבָר *m.* verbum. תְּמוֹל antea, heri. שִׁלְשׁוֹם nudius tertius. אָז tunc. כָּבֵד *m.* gravis. פֶּה *m.* os, oris. לָשׁוֹן *m.* lingua.

11 אִלֵּם *m.* mutus. שׂוּם ponere. חֵרֵשׁ *m.* furdus. פִּקֵּחַ videns. *r.* פָּקַח aperuit. עִוֵּר *m.* cœcus.

12 לֵךְ *imp. K.* פֶּה os. יָרָה jecit. *H.* docuit. 1. *f. H.* W. r. 37. p. 163. (14) חָרָה exarfit. אַף *m.* ira. קְרָאת occurfus. רָאָה vidit. שָׂמַח lætatus eft.

15 שׂוּם ponere. פֶּה os. יָרָה jecit. *H.* docuit. עָשָׂה fecit 2. *f. k.* W. r. 29. p. 99. (18) יָלַךְ abiit. 3. *f.* 1. *f.* & *imp. K.* W. r. 37. p. 160. חֹתֵן focer. עוֹד adhuc. חַי vivens. שָׁלוֹם *m.* pax. (19) מֵת mortuus fuit. בִּקֵּשׁ quæfivit. *part, P.* נֶפֶשׁ *m.* anima.

20 רָכַב equitavit, vectus fuit. 3. *f. k.* W. r. 27. p. 92. חֲמוֹר *m.* afinus. לֶכֶת *inf. k.* (21) מוֹפֵת *m.* prodigium. שׂוּם ponere. חָזַק invaluit. *P.* obduravit. 1. *f. P.* W. r. 29. p. 99. שָׁלַח mifit, dimifit. (22) לֵב cor. בְּכוֹר *m.* primogenitus. (23) עָבַד fervivit. 3. *f. k.* W. r. 29. p. 99. מֵאֵן *P.* renuit. 2. *f. P.* שַׁלַּח mifit. *inf. P.* הָרַג occidit. (24) מָלוֹן *m.* diverforium. פָּגַשׁ occurrit, irruit. בִּקֵּשׁ quæfivit. מוּת mori. *H.* occidit. *inf. H.* (25 צֹר *m.* petra, culter acutus. כָּרַת am-

Digitized by Google

amputavit. עָרְלָה *f.* præputium. נָגַע tetigit. 3. *f.* *H. fœm. W.* r. 38. p. 166. רֶגֶל pes. חָתָן *m.* sponsus. דָּם sanguis. (26) רָפָה destitit. 3. *f.* *k.* W. 3. 33. p. 130. מוּלָה *f.* circumcisio. *r.* מוּל circumcidere.

27 מִדְבָּר desertum. פָּגַשׁ occurrit. הַר mons. נָשַׁק osculatus est. (28) נגד *H.* indicavit. 3. *f. H.* צִוָּה præcepit. (29) אָסַף congregavit. 3. *pl. f. k.* W. 30. p. 103. זָקֵן senex. (31) אָמַן nutrivit. *H.* credidit. עֳנִי *f.* afflictio. *r.* עָנָה. קָדַד. inclinavit. שָׁחָה incurvatus est. 3. *pl. f. Hithp.* W. r. 28. p. 96.

CAP. V.

1 אַחַר post. חָגַג festum celebravit. 3. *pl. f. k.* W. r. 41. p. 177. (3) קָרָה קָרָא vocavit, evenit. *N.* occurrit. יָלַךְ 1. *f. k.* זָבַח sacrificavit. פָּגַע occurrit. דֶּבֶר *m.* pestis. חֶרֶב *m.* gladius. (4) פָּרַע nudavit. *H.* abstraxit. מַעֲשֶׂה *f.* opus. *r.* עָשָׂה fecit. סִבְלָה *f.* onus. (5) שָׁבַת cessavit, quievit.

6 נוֹגֵשׂ *m.* exactor. שֹׁטֵר *m.* moderator.

7 יָסַף addidit. 2. *pl. f. H. cum Nun parag.* נָתַן *inf. k.* תֶּבֶן *m.* stramen. לָבַן lateres formavit. לְבֵנָה later. קָשַׁשׁ conquisivit. 3. *pl. præt. P.*

8 מַתְכֹּנֶת *f.* summa. *r.* תָּכַן expendit. גָּרַע minuit. רָפָה remisit, defecit. *Part. N.* צָעַק clamavit.

9 כָּבֵד gravis fuit. שָׁעָה oblectavit se. שֶׁקֶר *m.* mendacium. (10) נָגַשׂ exegit. *part. K.* שֹׁטֵר moderator. (11) מָצָא invenit. גָּרַע diminuit. עָבַד servivit. (12) פּוּץ dispergi. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 149. קָשַׁשׁ conquisivit. קַשׁ *m.* stipula.

13 אוּץ urgere. כָּלָה perfecit. *imp. P.*

14 הִכָּה percussit. 3. *f. Hoph.* W. r. 88. p. 167. שׂוּם imponere. כָּלָה perfecit. חֹק *m.* statutum, pensum.

15 צָעַק clamavit. (16) הִכָּה percussit. *part. Hoph.* חָטָא peccavit. 3. *fœm. præt. K.*

17 רָפָה remisit. זָבַח sacrificavit. (18) עָבַד servivit.
תֹּכֶן *m.* summa. *r.* תָּכַן expendit.
19 גָּרַע diminuit. רַע malus. (20) פָּגַע incidit.
הִצִּיב ex יצב statuit, constituit. יָצָא exivit. *inf. k.* W.
r. 37. p. 165. (21) רָאָה vidit. 3. *f. k.* שָׁפַט judicavit.
בָּאַשׁ fœtuit. 3. *præt. H.* רֵיחַ *m.* odor. חֶרֶב *m.*
gladius. (22) שׁוּב reverti. 3. *f. k.* W. r. 10.
p. 30. רוּעַ malum esse. *H.* malum fecit.
23 שֵׁם *m.* nomen. רוּעַ malum esse. 3. *f. H.* W. r. 36. p.
149. נָצַל liberavit.

CAP. VI.

1 חָזָק fortis. גָּרַשׁ expulit. 3. *f. P.* (3) רָאָה vidit. 1. *f. N.*
שַׁדַּי omnipotens. vid. Gen. 18, 1. יָדַע novit.
4 קוּם surgere. 1. *præt. H.* W. r. 36. p. 150. מָגוֹר peregrinatio.
r. גּוּר peregrinari. (5) נְאָקָה *f.* gemitus.
עָבַד servivit. *part. H.* זָכַר recordatus est.
6 לָכֵן propterea. סִבְלָה *f.* onus. גָּאַל redemit. זְרוֹעַ
m. brachium. נָטָה extendit. *part. Paul.* שְׁפָטִים
judicia. (7) יָצָא exivit. *Part. H.* W. r. 37. p.
163. (8) מוֹרָשָׁה hæreditas. *r.* יָרַשׁ hæreditavit.
(9) קֹצֶר *m.* angustia. קָשֶׁה *m.* קָשָׁה *f.*
durus, a. (12) אֵיךְ quomodo. עָרֵל *m.* præputiatus.
שָׂפָה *f.* labium. (14) ראשׁ *m.* caput,
præcipuus. מִשְׁפָּחָה *f.* familia.
20 דֹּדָה *f.* amita. שָׁנָה *f.* annus. (26) צָבָא *f.* exercitus.

CAP. VII.

1 רָאָה vidit. נָתַן dedit. נָבִיא *m.* propheta.
2 צִוָּה præcepit. שָׁלַח misit. (3) קָשָׁה durus fuit.
1. *f. H.* W. r. 33. p. 126. רָבָה multiplicatus fuit. אוֹת
c. signum. מוֹפֵת prodigium. *r.* יפת.

Digitized by Google

5 נָטָה extendit. 1. *f. k.* תָּוֶךְ medium.
7 שָׁנָה *f.* annus. (9) מַטֶּה *m.* baculus. שלך *H.* abjecit. 3. *f. H.* תַּנִּין *m.* draco, serpens.
11 חָכָם *m.* sapiens. מְכַשֵּׁף *m.* præstigiator. *r.* כָּשַׁף præstigiis usus est. חַרְטֹם *m.* magus. לַט *pl.* לָטִים *m.* incantationes. *r.* לוט, h. l. להטים *pro* לאטים.
12 בָּלַע devoravit. 3. *f. k.* (13) חָזַק invaluit. *P.* firmavit.
15 שָׂפָה *f.* ripa. הָפַךְ convertit. *præt.* N. W. r. 30. p. 101.
18 דָּג *m.* דָּגָה *f.* piscis. בָּאַשׁ fœtuit. לָאָה defatigari. 3. *præt. N.* שָׁתָה bibit. (19) נָטָה extendit. נָהָר *m.* fluvius. יְאֹר *m.* rivus. אֲגַם *m.* stagnum. מִקְוֶה congregatio. *r.* קָוָה. עֵץ *m.* lignum. אֶבֶן *m.* lapis.
20 רום tollere. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. הִכָּה percussit. 3. *f. H.* W. r. 33. p. 133. & r. 38. p. 166. הָפַךְ mutavit, convertit. 3. *pl. f. N.* (21) שָׁתָה bibit. *inf. K.* W. r. 33. p. 128. (23) פָּנָה respexit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130.
24 חָפַר effodit. סָבִיב ambitus, circa.
25 מָלֵא implevit. 3. *f. N.* (27) מֵאֵן renuit. נָגַף plaga affecit, percussit. גְּבוּל *m.* ora, terminus. צְפַרְדֵּעַ *c.* rana. (28) שָׁרַץ repsit. עָלָה ascendit. חֶדֶר *m.* conclave. מִשְׁכָּב *m.* cubile. מִטָּה *f.* lectus. תַּנּוּר *m.* fornax, furnus. מִשְׁאֶרֶת *f.* mactra. *r.* שָׁאַר.

CAP. VIII.

1 1. v. c. 7, 19. (2) כָּסָה texit. 3. *f. P.*
3 vid. c. 7, 11. (4) עָתַר supplex oravit. סור recedere. 3. *f. H.* זָבַח sacrificavit.
5 פֵּאֵר glorificavit. *imp. Hitbp.* מָתַי quando. כרת excidit. *inf. H.* שָׁאַר reliquus fuit. 3. *pl. f. N.*
6 מָחָר cras. יָדַע scivit. 3. *f. K.* (8) צָעַק clamavit. 3. *f. K.* W. r. 23. p. 83. דָּבָר verbum, res, causa.
9 מות mori. בַּיִת domus. חָצֵר atrium, villa. שָׂדֶה ager. (10) צָבַר collegit. חֳמָרִים *m. pl.* acervi. בָּאַשׁ fœtuit. (11) רְוָחָה respiratio. *r.* רָוַח respiravit. כָּבֵד gravis fuit. (12) הִכָּה percussit. *imp. H.* עָפָר *m.* pulvis. כִּנִּים *m. pl.* pediculi.

כנם

Digitized by Google

13 כִּנָּם multitudo pediculorum. (14) יָצָא in H. pro-
duxit. inf. H. W. r. 37. p. 163. יָכֹל potuit.
15 אֶצְבַּע f. digitus. חָזַק obfirmatus eſt. 3. f. k. K. W. r. 30.
p. 101. הִשְׁכִּים mane ſurrexit. imp. H. W. r. 27. p. 92.
הִצִּיב ex יצב ſtatuit, conſtituit. מַיִם aquæ.
17 שָׁלַח miſit. עָרֹב colluvies inſectorum. מָלֵא imple-
vit. (18) פלה H. הִפְלָה ſeparavit. עָמַד ſte-
tit. הָיָה fuit. inf. K. קֶרֶב m. medium.
19 שׂוּם ponere. פְּדוּת f. redemptio. r. פָּדָה redemit.
אוֹת m. ſignum. (20) שִׁחֵת corrupit. 3. f. N.
21 יָלַךְ invit. זָבַח ſacrificavit. imp. k. (22) כּוּן aptare,
diſponere. præt. N. W. r. 26. p. 148. תּוֹעֵבָה f. abo-
minatio. r. תעב. סָקַל lapidavit. 3. pl. f. K. W. r. 44.
p. 188. (24) רָחַק longe abiit, abſuit. inf. & 2. f.
H. יָלַךְ inf. k. עָתַר ſupplex oravit. בַּעַד propter.
25 סוּר recedere. יָסַף addidit. הֵתֵל P. ludificavit. inf. P.
27 שָׁאַר reliquus fuit. 3. præt. N. W. r. 23. p. 83.

CAP. IX.

2 מָאֵן renuens. חָזַק invaluit. P. firmavit. part. H.
3 הָיָה fuit. part. k. מִקְנֶה m. pecus. סוּס m. equus. חֲמוֹר
m. aſinus. גָּמָל m. camelus. בָּקָר m. bos, armentum.
צֹאן m. grex parvus. דֶּבֶר m. peſtis. כָּבֵד m. gravis.
4 פלה H. ſegregavit, ſeparavit. דָּבָר verbum, aliquid.
5 מוֹעֵד tempus ſtatutum. (6) מָחֳרָת cras.
8 מְלֹא plenitudo. חָפְנַיִם m. d. pugilli. פִּיחַ m. favilla.
r. פּוּחַ afflavit. כִּבְשָׁן m. fornax. r. כָּבַשׁ. זָרַק ſpar-
ſit. שָׁמַיִם cœli. (9) אָבָק m. pulviſculus. שְׁחִין
m. ulcus. פָּרַח erupit, effloruit. אֲבַעְבֻּעֹת f. puſtu-
læ, bullæ. r. בָּעָה bullavit. (10) עָמַד ſtetit.
13 הִצִּיב ſtatuit. (14) מַגֵּפָה f. plaga. r. נָגַף percuſſit.
יָדַע cognovit. 2. f. k. W. r. 37. p. 159. כָּמוֹנִי ſicut
ego. (15) הִכָּה percuſſit. 1. f. H. W. r. 33. p.
130. כִּחֵד abſcondit. נִכְחַד N. excisus eſt. 3. f. N.
15 אוּלָם certe. עָמַד ſtetit. 1. præt. H. W. r. 30. p. 101.
רָאָה vidit. inf. H. כֹּחַ m. potentia. סִפֵּר enarra-
vit, celebravit.

Digitized by Google

17 סָלַל extulit. *partic. Hitpb.* W. r. 28. p. 96.
18 הַמְטִיר pluit. עֵת tempus. מָחָר craftinus. בָּרָד *m.* grando. יָסַד fundavit. *inf. N.* W. r. 37. p. 65.
19 הָעֵז congregare. *r. inuf.* עוז. מָצָא invenit. 3. *f. N.* אָסַף congregavit. 3. *f. n.* W. r. 24. p. 86. יָרַד descendit. מֵת mortuus eft. (20) יָרֵא timens. נוּס fugere. (21) עָזַב reliquit.
22 עֵשֶׂב herba. (23) נָטָה extendit. 3. *f. K.* קוֹל *m.* vox, tonitru. בָּרָד *m.* grando. הָלַךְ ivit. 3. *f. k.* אֵשׁ *m.* ignis. (24) לָקַח accepit. *part. Hitbp.* interceptus, intermixtus. תָּוֶךְ medium.
25 שָׁבַר fregit. (27) חָטָא peccavit. פַּעַם vice. צַדִּיק juftus. רָשָׁע impius. (28) רַב *m.* multum, fatis. יָסַף addidit. עָמַד ftetit. יָצָא exivit. *inf. k.* (29) עִיר civitas. פָּרַשׂ expandit.
30 כַּף *m.* manus. חָדַל ceffavit. יָדַע cognovit. טֶרֶם nondum, antequam. (31) פִּשְׁתָּה *f.* linum. שְׂעֹרָה *f.* hordeum. הִכָּה percuffit. *præt. Pyal.* אָבִיב *m.* fpica virens. גִּבְעוֹל *m.* culmus.
32 חִטָּה *f.* triticum. כֻּסֶּמֶת *f.* zea, fpelta, *r.* כסם. אֲפִילוֹת *f.* obfcura, lenta. (33) פָּרַשׂ expandit. חָדַל ceffavit. מָטָר pluvia. נָתַךְ effufus eft.
34 יָסַף addidit. חָטָא peccavit. כָּבֵד aggravatus fuit.

CAP. X.

1 שִׁית ponere. אוֹת *m.* fignum. קֶרֶב medium.
2 סִפֵּר enarravit. אֹזֶן *m.* auris. עלל *P.* præclare geffit. 1. *præt. Hitbp.* (3) מֵאֵן renuit. עָנָה refpondit. *it.* humiliavit. *inf. K.* W. r. 33. 128.
4 בּוֹא venire. *H.* adducere. *part. H.* אַרְבֶּה *m.* locufta. *r.* רָבָה. גְּבוּל *m.* terminus, ora. (5) כָּסָה obtexit. עַיִן oculus, *it.* fuperficies. יָכֹל potuit. אָכַל confumpfit. יֶתֶר *m.* refiduum. פְּלֵטָה evafio. *r.* פָּלַט evafit. שָׁאַר reliquus fuit. צָמַח effloruit.
7 מוֹקֵשׁ *m.* laqueus, tendicula. *r.* יָקַשׁ laqueum tetendit. אָבַד periit. (8) שׁוּב reverti. 3. *f. Hoph.* W. r. 36. p.

36. p. 155. הָלַךְ, יָלַךְ ivit. (9) נַעַר puer.] זָקֵן
senex. יָלַךְ ivit. 1. *f. k.* חַג *m.* festum.
10 טַף *m.* parvulus. נֶגֶד coram, ante.
11 גֶּבֶר *m.* vir. בִּקֵּשׁ quæsivit. גֵּרֵשׁ expulit. עָלָה ascendit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 132. (12) שָׁאַר reliquus fuit.
13 נָהַג duxit. קָדִים *m.* Eurus. נָשָׂא portavit.
14 נוּחַ quiescere. 3. *f. k.* W. r. 36. p. 151. גְּבוּל *m.* terminus.
15 כָּסָה obtexit. 3. *f. P.* W. r. 33. p. 130. עַיִן *f.* oculus, superficies. חָשַׁךְ obscuravit. יתר *N.* נוֹתַר reliquum fuit. *H.* reliquit. יֶרֶק *m.* viriditas. (16) מָהַר dotavit. *P.* festinavit. 3. *f. P.* חָטָא peccavit. אַךְ tantum. (17) נָשָׂא tulit, condonavit. *imp. k.* W. r. p. 168. מָוֶת *m.* mors.
18 עָתַר oravit. 3. *f. k.* (19) הָפַךְ convertit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 101. חָזָק *m.* validus. תָּקַע fixit. 3. *f. k.*
21 חשֶׁךְ *m* tenebræ. הָיָה fuit. 3. *f. k.* W. r. 3. p. 9. מָשַׁשׁ & מוּשׁ palpare. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148.
22 אֲפֵלָה *f.* caligo. (23) תַּחְתַּי *m.* inferior. אוֹר *m.* lux. מוֹשָׁב habitatio. *r.* יָשַׁב sedit.
24 הִצִּיג stitit. 3. *f. Hoph.* טַף *m.* parvulus.
25 זֶבַח *m.* sacrificium. עֹלָה *f.* holocaustum. עָשָׂה fecit.
26 פַּרְסָה *f.* ungula. *r.* פָּרַס partitus est.
27 אָבָה voluit. (28) שָׁמַר custodivit, cavit. יָסַף addidit. 2. *f. H.* רָאָה vidit. *inf. k.* W. r. 33. p. 128.

CAP. XI.

1 נֶגַע *m.* plaga. בּוֹא venire. 1. *f. H.* כָּלָה *f.* consummatio. גֵּרֵשׁ expulit. *inf.* it. 3. *f. P.* W. r. 7. p. 15.
2 אֹזֶן auris. שָׁאַל petit. רֵעַ *m.* proximus, socius. רְעוּת *f.* proxima. כְּלִי *m.* vas, instrumentum. כֶּסֶף *m.* argentum. זָהָב *m.* aurum. (3) חֵן *m.* gratia. גָּדוֹל *m.* magnus. (4) חֲצוֹת *f.* dimidium *r.* חָצָה divisit. לַיִל *f.* nox. תָּוֶךְ *m.* medium.
5 בְּכוֹר *m.* primogenitus. יָשַׁב sedit. כִּסֵּא *m.* thronus. שִׁפְחָה *f.* ancilla. רֵחַיִם *m.* molæ.
6 צְעָקָה *f.* clamor. הָיָה fuit. יָסַף addidit.
7 חָרַץ movit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 101. כֶּלֶב *m.* canis. לָשׁוֹן *c.* lin-

Digitized by Google

lingua. אִישׁ vir. יָדַע novit. הִפְלָה separavit, divisit. (8) יָרַד descendit. שָׁחָה incurvatus est. 3. *præt. Hithp.* יָצָא exiit. רֶגֶל *m.* pes. חֳרִי æstus, ira. *r.* חָרָה arsit, exustus fuit. אַף facies, ira.
9 רָבָה multiplicatus est. *inf k,* מוֹפֵת *m.* prodigium. *r.* יפת. חָזַק invaluit,

CAP. XII.

2 חֹדֶשׁ *m.* mensis. רֹאשׁ *m,* principium. רִאשׁוֹן primus. שָׁנָה *f.* annus. (3) עֵדָה *f.* congregatio. עָשׂוֹר *m.* decem, decimus. שֶׂה *f.* agnus.
4 מָעַט parum fuit, minor fuit. הָיָה *inf. k.* שֶׂה agnus. שָׁכֵן *m.* vicinus, קָרוֹב *m,* proximus. מִכְסָה *f.* numerus, summa. כָּסַס numeravit, 2. *pl. f. k.*
5 תָּם *m.* integer, perfectus. זָכָר *m.* masculus. כֶּבֶשׂ *m.* ovis. עֵז *f.* capra. לָקַח accepit.
6 מִשְׁמֶרֶת *f.* custodia. שָׁחַט jugulavit. קָהָל *m.* cœtus. עֵדָה *f.* congregatio. עֶרֶב vespera. עַרְבַּיִם *dual.* duæ vesperæ. (7) מְזוּזָה *f.* postis. *r.* זוז. מַשְׁקוֹף *m.* superliminare, *r.* שקף *N.* spectavit.
8 בָּשָׂר *m.* caro. צְלִי *m,* assum. *r.* צָלָה assavit. מַצָּה *f.* azymum. מְרֹרִים amaritudines.
9 נָא *m.* crudum. בָּשֵׁל *m.* coctum. *r.* בָּשַׁל coctus fuit. כְּרָעַיִם crura. (10) יתר *H.* הוֹתִיר reliquit. 2. *pl. f. H,* W. r. 37. p. 163. בֹּקֶר *m,* mane. שָׂרַף combussit. (11) מָתְנַיִם *m.* lumbi. חָגוּר accinctus. נַעַל calceus. מַקֵּל baculus. חִפָּזוֹן *m.* festinatio. *r,* חָפַז festinavit. פֶּסַח transitus, Pascha. *r.* פָּסַח transiit. (12) עָבַר transivit. הִכָּה percussit. (13) בַּיִת domus. פָּסַח transivit. נֶגֶף *m,* plaga. מַשְׁחִית *m.* perdens, *it,* corruptio. *r.* שָׁחַת perdidit. *Part. H.* הַכּוֹת percussit. *inf. H.*
14 זִכָּרוֹן *m.* memoria. חָגַג festum celebravit. דּוֹר *m.* generatio. חֻקָּה *f.* statutum. (15) שָׁבַת quievit. *H.* הִשְׁבִּית amovit. שְׂאֹר *m.* fermentum. חָמֵץ *m,* fermentum. כָּרַת excidit. רִאשׁוֹן primus.

Digitized by Google

16 מִקְרָא convocatio. *r.* קָרָא. קֹדֶשׁ *m.* sanctum. מְלָאכָה *f.* opus. *r. inus.* לאך. עָשָׂה fecit. 3. *f. N.* לְבַד *m.* solum. לְבַדּוֹ solum illud.
17 עֶצֶם ipse, ipse. (*alias* os, ossis) צָבָא *m.* exercitus. דּוֹר generatio. (19) מַחְמֶצֶת *f.* fermentum. עֵדָה *f.* congregratio. גֵּר *m.* peregrinus, אֶזְרָח *m.* indigena.
20 מוֹשָׁב *m.* habitatio. מַצָּה *f.* azymum. (21) מָשַׁךְ extraxit. מִשְׁפָּחָה *f.* familia. שָׁחַט jugulavit.
21 אֲגֻדָּה *m.* fasciculus. אֵזוֹב *m.* hyssopus. טָבַל intinxit. סַף *m.* pelvis. נָגַע tetigit. *H.* admovit. 2. *pl. præt. H.* W. r. 38. p. 166. מַשְׁקוֹף superliminare. מְזוּזָה *f.* postis. פֶּתַח *m.* ostium. (23) עָבַר transivit. נָגַף plaga affecit, percussit. מַשְׁחִית *m.* interfector. *r.* שָׁחַת corrupit. (25) עֲבֹדָה *f.* servitus.
27 זֶבַח־פֶּסַח sacrificium Paschatos. נָצַל *in H.* eripuit. קָדַד verticem inclinavit. 3. *f. k.* W. r. 41. p. 172. שָׁחָה incurvatus. (29) חֲצִי *m.* medium. לַיִל nox. הִכָּה percussit. כִּסֵּא *m.* thronus. שְׁבִי *m.* captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit. בּוֹר *m.* carcer.
30 צְעָקָה clamor. (31) יָצָא exivit. יָלַךְ ivit.
33 חָזַק prævaluit. מָהַר *P.* festinavit. *inf. P.* מֵת mortuus. *r.* מוּת mori. (34) בָּצֵק *m.* massa. טֶרֶם nondum. מִשְׁאֶרֶת *f.* mactra. צָרַר ligavit. שִׂמְלָה *f.* vestis. שְׁכֶם *m.* humerus. (35) שָׁאַל petiit. כְּלִי *m.* vas. (36) נִצֵּל *P.* eripuit, spoliavit. 3. *f. P.*
37 נָסַע profectus est. 3. *pl. f. k.* W. r. 38. p. 166. אֶלֶף *c.* mille. רַגְלִי pedes, pedites. גֶּבֶר *m.* vir. לְבַד præter. טַף parvulus.
38 עֵרֶב *m.* mixtio, mixta turba.
39 אָפָה coxit. 3. *f. k.* W. r. 34. p. 136. & r. 30. p. 103. עֻגָּה *f.* placenta. גָּרַשׁ expulit. 3. *pl. præt. Pyal.* מהה *Hithp.* הִתְמַהְמֵהַּ cunctatus est. צֵדָה *f.* viaticum. *r.* צוּד venari. (40) מוֹשָׁב incolatus, habitatio. שָׁנָה *f.* annus. (41) קֵץ *m.* finis. *r.* קָצַץ amputavit.
42 לֵיל *m.* nox. שִׁמֻּרִים observationes *r.* שָׁמַר observavit. יָצָא exiit; *inf. H.* דּוֹר generatio.
43 חֻקָּה *f.* statutum. נֵכָר *m.* alienigena.
44 מִקְנָה emtio. *r.* קָנָה emit. מוּל circumcidere. אָז tunc.

Digitized by Google

45 תּוֹשָׁב *m.* inquilinus. שָׂכִיר mercenarius.
46 חוּצָה & חוּץ foras. עֶצֶם os, offis. שָׁבַר confregit.
48 גּוּר peregrinari. 3.*f.k.*W.r.36.p.151. גֵּר peregrinus.
קָרַב acceffit. אֶזְרָח indigena. עָרֵל præputiatus.
49 תּוֹרָה *f.* lex, doctrina. תָּוֶךְ *m.* medium.

CAP. XIII.

2 קָדַשׁ fanctus fuit. *imp. P.* בְּכוֹר primogenitus. פֶּטֶר *m.*
apertio. *r.* פָּטַר aperuit. רֶחֶם *m.* uterus.
3 זָכַר recordatus eft. יָצָא exiit. חוֹזֶק *m.* robur. חָמֵץ
fermentum. (5) נִשְׁבַּע juravit. זוּב fluere.
Part. K. חָלָב *m.* lac. דְּבַשׁ *m.* mel. עָבַד fervivit, co-
luit. עֲבֹדָה cultus. (7) שְׂאֹר *m.* fermentum.
גְּבוּל *m.* terminus. (8) נגד *H.* הִגִּיד annuncia-
vit. יָצָא exiit. (9) אוֹת fignum. זִכָּרוֹן *m.*
memoria. עַיִן *m.* oculus. תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה. פֶּה os.
חָזָק fortis. (10) מוֹעֵד *m.* tempus ftatutum. יוֹם
dies. מִיָּמִים יָמִימָה de anno in annum.
11 בּוֹא 3.*f.H.* (12) עָבַר tranfivit. 2. *præt H.* שֶׁגֶר *m.*
fœtus. בְּהֵמָה jumentum. זָכָר mafculus.
13 חֲמוֹר *m.* afinus. פָּדָה redemit. 2.*f.k.*W.r.33.p.126. שֶׂה
ovis. עָרַף cervicem fregit. (14) שָׁאַל in-
terrogavit. מָחָר craftinus. חוֹזֶק robur. יָצָא exi-
vit. (15) קָשָׁה durum fuit. הָרַג occidit. זָבַח
facrificavit. (16) יָד manus. טוֹטָפוֹת *f.* fron-
talia. עַיִן oculus. (17) נָחָה duxit. 3. *præt. k.*
W.r.34.p.138. קָרוֹב *m.* propinquus. שׁוּב reverti.
נִחַם pœnituit. עַם populus. רָאָה vidit. מִלְחָמָה
bellum. *r.* לָחַם. (18) סָבַב circumdedit. *H.* circum-
duxit. חֲמֻשִׁים quinti. עָלָה afcendit.
19 עֶצֶם *m.* os, offis. נִשְׁבַּע *N.* juravit. *inf H.* פָּקַד vifi-
tavit. עָלָה 2. *præt. H.* (20) נָסַע profectus eft. חָנָה
caftra metatus eft. 3.*pl.f.k.*W.r.34.p.136. קָצֶה fi-
nis. מִדְבָּר *m.* defertum. (21) הָלַךְ ivit. יוֹמָם
interdiu. עַמּוּד columna. עָנָן nubes. נָחָה du-
xit. *inf. k.* אוֹר lucere. (22) מוּשׁ recedere.

CAP.

CAP. XIV.

2 חָנָה castra metatus est. פֶּה os. נֹכַח e regione.
3 בוּךְ N. נָבוּךְ perplexus, confusus fuit. *part.* N. סָגַר conclusit. (4) חָזַק invaluit. P. obfirmavit. רָדַף persecutus est. כָּבֵד gravis fuit. N. glorificatus fuit. חַיִל m. copiæ, robur. (5) הִגִּיד annunciavit. 3. f. *Hoph.* W. r. 38. p. 167. בָּרַח fugit. הָפַךְ mutavit. 3. f. N. עָבַד servivit. *inf. k.* (6) אָסַר ligavit. רֶכֶב m. currus. (7) בָּחוּר m. selectus. שָׁלִישׁ m. tribunus, Dux. כֹּל omnis. (8) רָם excelsus, elatus. r. רוּם extollere. (9) נשג H הִשִּׂיג assecutus est. סוּס m. equus. פָּרָשׁ m. eques.
10 קָרַב appropinquavit. נָשָׂא tulit. 3. *pl. f. k.* W. r. 38. p. 166. נָסַע profectus est. יָרֵא timuit. צָעַק clamavit.
11 בְּלִי non. קֶבֶר m. sepulchrum. לָקַח accepit. עָשָׂה fecit. יָצָא exiit. H. הוֹצִיא eduxit.
12 חָדַל destitit, cessavit. *imp. k.* עָבַד servivit. 1. *f. k.* טוֹב m. bonum. מוּת mori. (13) יצב H. constituit. 2. *imp. Hithp.* יְשׁוּעָה salus. r. ישע. יָסַף addidit. 2. *pl. f.* K. W. r. 37. p. 163. רָאָה *inf. k.* עוֹלָם æternum.
14 לָחַם comedit, pugnavit. חָרַשׁ aravit, tacuit. 2. f. H.
16 רוּם altum esse, tollere. 2. *imp.* H. מַטֶּה baculus. נָטָה extendit. בָּקַע scidit, diffidit. יַבָּשָׁה f. aridum.
19 מַלְאָךְ m. angelus. מַחֲנֶה f. castra. אַחֲרֵי post.
20 עָנָן nubes. חֹשֶׁךְ tenebræ. אוֹר lucere, illustrare. 3. f. H. קָרַב appropinquavit. (21) נָטָה extendit. יָלַךְ ivit. רוּחַ spiritus, ventus. קָדִים m. eurus. עַז m. עַזָּה f. vehemens. r. עָזַז. שׂוּם ponere. חָרָבָה siccitas. בָּקַע discidit. (22) חוֹמָה f. murus. יָמִין dextra. שְׂמֹאל m. sinistra. (23) רָדַף persecutus est. (24) אַשְׁמוּרָה f. vigilia. r. שָׁמַר custodivit. שקף N. prospexit. הָמַם contrivit. 3. f. k.
25 סוּר recedere. אוֹפַן rota. רֶכֶב m. מֶרְכָּבָה f. currus. נָהַג duxit. 3. f. P. כְּבֵדֻת f. gravitas. נוּס fugere. לָחַם pugnavit. (26) נָטָה *imp. k.* שׁוּב 3. f. k.

27 אֵיתָן *m.* robur, vis. נוּס fugere. *Part. k.* קְרָאת *f.* occursus. נִעֵר excussit. 3. *f. P.* W. r. 7. p. 14.
28 כִּסָּה obtexit. שָׁאַר reliquus fuit. אֶחָד unus.
29 חוֹמָה *f.* murus. (30) ישׁע *H.* servavit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163. שָׂפָה *f.* labium, littus.
31 אמן nutrivit. *H.* הֶאֱמִין credidit. עֶבֶד *m.* servus.

CAP. XV.

1 שׁוּר cecinit. 3. *f. H.* שִׁיר *m.* שִׁירָה *f.* canticum. גָּאָה excelsus fuit. רָמָה projecit. רוּם attollere.
2 עוֹז *m.* robur. זִמְרָה *f.* carmen. יָהּ Dominus. נָוָה inhabitavit. 1. *f. H.* רוּם altum esse, tollere, efferre se.
3 מִלְחָמָה *f.* bellum. (4) מֶרְכָּבָה currus. יָרָה præcipitavit, abjecit. מִבְחַר delectus. שָׁלִישׁ præfectus. טָבַע imersus fuit.
5 תְּהוֹם abyssus. כָּסָה operuit. 3. *pl. f. P.* W. r. 47. p. 218. מְצוֹלָה *f.* profundum. אֶבֶן *m.* lapis.
6 נֶאְדָּר magnificus. *part. N.* כֹּחַ *m.* virtus. רָעַץ confregit. 2. *f. k.* W. r. 23. p. 83. אוֹיֵב *m.* hostis.
7 רֹב multitudo. גָּאוֹן *m.* excellentia. הָרַס subvertit. קוּם surgere. קָם *Part. K.* adversarius. חָרוֹן *m.* furor. אָכַל comedit. קַשׁ stipula.
8 אַף facies, nasus, ira. עָרַם callide egit. *N.* נֶעֱרַם coacervatus est. נִצַּב stetit. נֵד *m.* cumulus. נָזַל fluxit. קָפָא coagulatus est. לֵב cor, medium.
9 רָדַף persecutus est. נשׂג *H.* הִשִּׂיג assecutus est. חָלַק partitus est. שָׁלָל *m.* præda. מָלֵא implevit. ריק *H.* הֵרִיק evacuavit. חֶרֶב gladius. יָרַשׁ hæreditavit. 3. *f. fœm. H.* W. r. 37. p. 163. (10) נָשַׁף flavit. רוּחַ *m.* ventus. כִּסָּה operuit, obtexit. צָלַל profundum petiit, demersus est. עוֹפֶרֶת *f.* plumbum. אַדִּיר *m.* validus. (11) אֵל fortis. יָרֵא timuit. *part. N.* נוֹרָא *m.* reverendus. תְּהִלָּה *f.* laus. פֶּלֶא *m.* miraculum. (12) בָּלַע absorpsit.
13 נָחָה duxit. 2. *pr. k.* W. r. 34. p. 141. חֶסֶד *m.* benignitas. גָּאַל redemit. נָהַל duxit. עוֹז *m.* robur. נָוֶה *m.* habi-

Digitized by Google

habitaculum. (14) רָגַז commotus fuit. חִיל *m.* dolor. *r.* חול. אָחַז apprehendit. יָשַׁב habitavit.
15 בָּהַל turbatus est. אַלּוּף *m.* dux. רַעַד *m.* tremor. מוּג diffluere, liquefieri. 3. *pl. præt.* *N.* W. r. 36. p. 148.
16 נָפַל cecidit. 3. *f. fœm.* K. W. r. 38. pag. 166. אֵימָה & אֵימָתָה *f.* formido. פַּחַד *m.* pavor. זְרוֹעַ *c.* brachium. דָּמַם conticuit. עָבַר transiit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 101. קָנָה acquisivit. (17) נָטַע plantavit. 2. *f. k.* W. r. 38. p. 166. נַחֲלָה *f.* possessio. מָכוֹן *m.* locus dispositus, basis. *r.* יָשַׁב. כּוּן habitavit. פָּעַל operatus est. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. כּוּן aptare. *P.* stabilire. 3. *pl. f.* *P.* W. r. 36. p. 156. (18) מָלַךְ regnavit. עוֹלָם *it.* עַד, עֵד æternitas. (16) סוּס *m.* equus. רֶכֶב *m.* currus. פָּרָשׁ eques. שׁוּב reverti 3. *f. H.*
20 נָבִיא *m.* propheta. נְבִיאָה prophetissa. אָחוֹת *f.* soror. תֹּף tympanum. יָצָא exivit. נָשִׁים mulieres. מָחוֹל *m.* מְחֹלָה *f.* chorus. *r.* חָלַל. (21) עָנָה respondit. 3. *f. fœm. k.* W. r. 33. p. 132. שׁוּר canere. גָּאָה altus fuit, excelluit. רָמָה dejecit. (22) נָסַע profectus est. 3. *f. H.* W. r. 38. p. 166. מָצָא invenit.
23 שָׁתָה bibit. *inf.* W. r. 33. p. 128. מַר *m.* amarus.
24 לוּן pernoctare. *N.* & *H.* murmurare. 3. *f. N.*
25 יָרָה jecit. *H.* docuit, ostendit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163. עֵץ lignum. שָׁלַךְ abjecit. מָתַק dulcescere. חֹק *m.* statutum. מִשְׁפָּט *m.* judicium. נִסָּה tentavit.
26 יָשָׁר *m.* rectus. עַיִן oculus. אזן *H.* הֶאֱזִין auscultavit. מִצְוָה *f.* præceptum. מַחֲלָה *f.* morbus. שׂוּם ponere. רָפָא curavit, sanavit. (27) עַיִן oculus. *it.* fons. תָּמָר *m.* palma. חָנָה castra metatus est.

CAP. XVI.

1 עֵדָה *f.* congregatio. יָצָא *inf. k.*
2 לוּן pernoctare. *N.* & *H.* murmurare. 3. *f. N.*
3 מוּת mori. יָשַׁב consedit. *inf. K.* סִיר *c.* olla. בָּשָׂר *m.* caro. אָכַל comedit. לֶחֶם *m.* panis. שֹׂבַע *m.* saturitas. יָצָא 2. *præt. H.* מוּת *inf. Hiph.* קָהָל *m.* congrega-

gregatio. רָעָב fames. (4) הִמְטִיר pluere
fecit. לָקַט collegit. נִסָּה tentavit. תּוֹרָה *f.* lex.
5 הֵכִין paravit. *r.* כּוּן. מִשְׁנֶה *m.* duplum.
7 כָּבוֹד *m.* gloria. תְּלֻנָּה *f.* murmuratio. *r.* לוּן 3. *f.* *H.*
8 נָתֵן dedit. *inf.* *k.* W. r. 38. p. 169. שָׂבַע ſatur fuit. *P.*
ſaturavit. (9) קָרַב appropinquavit. (10)
פָּנָה reſpexit. 3. *f.* *pl.* *k.* W. r. 34. p. 136. רָאָה vi-
dit. *N.* נִרְאָה apparuit.
12 עַרְבַּיִם duæ veſperæ. (23) עָלָה aſcendit. שְׂלָו
f. coturnix. *Ludolf.* locuſta. כָּסָה obtexit. שִׁכְבָה
שִׁכְבָה *f.* ſtratum. טַל *m.* ros. (14) דַּק tenuis.
מְחֻסְפָּס *m.* rotundum. כְּפוֹר pruina.
15 מָן Manna. *al.* מָן quid? *al.* ex מָנָה præparavit,
quaſi præparatus cibus. אָכְלָה *f.* cibus.
16 לָקַט collegit. עֹמֶר Homer, (NB. menſura, continens
decimam partem Ephæ. vid. infra. v. 37.) גֻּלְגֹּלֶת *f.*
caput, cranium. *r.* גָּלַל volvit. מִסְפָּר *m.* numerus.
אֹהֶל *m.* tentorium. (17) מַרְבֶּה multiplicans.
r. רָבָה multiplicatus fuit. מָעַט diminuit.
18 מָדַד dimenſus eſt. 3. *pl.* *f.* W. r. 41. p. 171. עָדַף abunda-
vit. חָסֵר defecit. פֶּה os. (19) יתר *H.* הוֹתִיר
reliquit. (20) רָמַם extulit ſe, intumuit, *al.*
vermiculavit. תּוֹלָע *m.* vermis. בָּאַשׁ fœtuit. קָצַף
iratus eſt. (21) פֶּה os. חָמַם incaluit. שֶׁמֶשׁ
m. ſol. מָסַס liquefieri. 3. *præt.* *N.*
22 נָשִׂיא *m.* princeps. הִגִּיד indicavit. 3. *pl.* *p.* *H.* W. r. 38. p.
166. (23) שַׁבָּתוֹן & שַׁבָּת Sabbathum, quies. *r.*
שָׁבַת quievit. קֹדֶשׁ ſanctitas. אָפָה coxit. 2. *pl.* *f.* *k.*
W. r. 34. p. 136. בָּשַׁל coctus fuit. עָדַף abundavit.
ſart. *K.* נוח *H.* הִנִּיחַ depoſuit. מִשְׁמֶרֶת *f.* obſer-
vatio, cuſtodia. (24) רִמָּה *f.* vermis. *r.* רָמַם
vermiculavit. (25) מָצָא invenit. 2. *pl.* *f.* *k.*
W. r. 44. p. 188. (28) עַד־אָנָה quouſque. מֵאֵן
renuit. מִצְוָה præceptum. תּוֹרָה lex.
29 תַּחַת vice, loco. (31) זֶרַע *m.* ſemen. גַּד *m.* co-
riandrum. לָבָן *m.* album. טַעַם *m.* ſapor, guſtus.
צַפִּיחִת *f.* placenta. דְּבַשׁ mel.
33 מְלֹא plenitudo. *r.* מָלֵא implevit. דּוֹר generatio.
צִנְצֶנֶת

Digitized by Google

33 צִנְצֶנֶת *f* urna. נָתַן dedit. *imp. K.* יִנַח *H.* הַנִּיחַ collocavit. *imp. H. W.* r. 37. p. 166. & r. 27. p. 92.
34 עֵדוּת testimonium. *r.* עוּד *H.* testari.
35 יָשַׁב habitavit. קֵץ, קָצָה extremitas.
36 עֲשִׂירִית *f.* decima pars.

CAP. XVII.

1 נָסַע profectus est. מַסָּע *m.* profectio, iter. *r.* נָסַע. חָנָה castra metatus est. (2) רִיב litigare. 3. *f. H. W.* r. 36. p. 149. נָתַן dedit. *imp. K.* שָׁתָה bibit. נִסָּה tentavit. (3) צָמֵא sitivit. לוּן pernoctare, murmurare. עָלָה ascendit. 2. *pl. f. H. W.* r. 30. p. 101. מוּת mori. צָמָא sitis. (4) צָעַק clamavit. עָשָׂה fecit. מְעַט paulisper, parum. סָקַל lapidavit.
5 עָבַר transivit. מַטֶּה baculus. הִכָּה percussit. יְאֹר *m.* rivus. הָלַךְ abiit. (6) צוּר *m.* rupes.
7 קָרָא vocavit. מָקוֹם locus. מַסָּה *f.* tentatio. *r.* נִסָּה tentavit. *inf. P.* רִיב *m.* מְרִיבָה *f.* contentio. *r.* רִיב litigare. קֶרֶב *m.* medium. (8) לָחַם edit, pugnavit. 3. *f. N.* (9) בָּחַר elegit. יָצָא exivit. *inf. k.* ראשׁ caput. נִצַּב stetit. גִּבְעָה *f.* collis.
11 רוּם attollere. גָּבַר prævaluit. נוּחַ quievit. 3. *f. H.*
12 כָּבֵד gravis. אֶבֶן lapis. שׂוּם ponere. תָּמַךְ sustentavit. אֱמוּנָה *f.* firmitas, fides. (13) חָלַשׁ debilitavit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 101. פֶּה os. חֶרֶב gladius.
14 כָּתַב scripsit. *imp. K.* זִכָּרוֹן *m.* memoriale. סֵפֶר *m.* liber. שׂוּם *imp. H.* אֹזֶן auris. מָחָה delevit. זֵכֶר, *m.* memoria. (15) בָּנָה exstruxit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130. מִזְבֵּחַ *m.* altare. נֵס signum, vexillum.
16 יָד manus. כֵּס & כִּסֵּא solium *al.* tegumentum, ex *r.* כָּסָה. יָהּ Dominus.

CAP. XVIII.

1 כֹּהֵן *m.* Præses, sacerdos. חֹתֵן *m.* socer. אִשָּׁה, *constr.* אֵשֶׁת *f.* uxor. שִׁלּוּחִים dimissiones. *r.* שָׁלַח misit.

3 גֵּר *m.* peregrinus. נָכְרִי *m.* alienus.
4 עֵזֶר auxilium. נִצֵּל eripuit, liberavit. 3. *f. H.*
5 חָנָה castra metatus est. הַר mons.
7 יָצָא exiit. קְרָאת occursus. שָׁחָה incurvatus est. נָשַׁק osculatus est. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 166. שָׁאַל rogavit. רֵעַ socius, amicus שָׁלוֹם pax. אֹהֶל *m.* tentorium.
8 סִפֵּר enarravit. עַל אוֹדוֹת propter. תְּלָאָה *f.* molestia. מָצָא invenit. 3. *fœm. præt. K.* נצל *Hiph.* eripuit.
9 חָדָה lætatus est. 3. *f. k.* טוֹב *m.* טוֹבָה *f.* bonus, a.
10 בָּרַךְ benedixit. *part. Paul.* הִצִּיל eripuit.
11 זוּד superbire. (12) עֹלָה *f.* holocaustum. זֶבַח victima. אָכַל comedit. *inf. k.* (13) מָחֳרָת postea, cras. יָשַׁב sedit. שָׁפַט judicavit. עָמַד stetit. רָאָה vidit. (14) מַדּוּעַ quare. לְבַד solus.
15 דָּרַשׁ consuluit, quæsivit. (16) בּוֹא venire. שָׁפַט judicavit. יָדַע scivit. חֻקָּה statutum.
18 נָבַל decidit, fatigavit, emarcescere. יָכֹל potuit. 2. *f. k.* W. r. 37. p. 164. עֲשׂוֹת *inf. K.* (19) יָעַץ consilium dedit. 1. *f. k.* מוּל e regione, erga, coram.
20 זהר *H.* הִזְהִיר admonuit. מַעֲשֶׂה *m.* opus. *r.* עָשָׂה.
21 חָזָה vidit, providit. 2. *f. k.* W. r. 30. p. 101. חַיִל *m.* vis. יָרֵא timuit. אֱמֶת *m.* veritas. שֹׂנֵא *m.* osor. בֶּצַע *m.* lucrum turpe. שַׂר *m.* princeps. אֶלֶף mille. מֵאָה centum. חָמֵשׁ quinque. עֶשֶׂר decem.
22 שָׁפַט judicavit. עֵת *m.* tempus. קָטֹן *m.* parvus. קָלַל levis fuit. (23) צִוָּה præcepit. יָכֹל potuit. עָמַד stetit. (25) בָּחַר elegit. רֹאשׁ *m.* caput.
26 קָשֶׁה *m.* durus, difficilis. שָׁפַט judicavit. 3. *f. k.*
27 יָלַךְ abiit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 160.

CAP. XIX.

2 נָסַע profectus est. חָנָה castra metatus est. נֶגֶד e regione. (3) נגד *H.* הִגִּיד indicavit.
4 נָשָׂא tulit. כָּנָף *m.* ala. נֶשֶׁר *m.* aquila. בּוֹא 1. *f. H.*
5 בְּרִית *m.* fœdus. סְגֻלָּה *f.* peculium.
6 מַמְלָכָה *f.* regnum. כֹּהֵן sacerdos. גּוֹי *m.* gens.

8 עָנָה respondit. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. p. 136. יַחַד una. שׁוּב reverti. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. (9) עָב *m.* densus, densitas. עָנָן nubes. הֶאֱמִין credidit.
10 קָדַשׁ sanctus fuit. כִּבֵּס lavit. שִׂמְלָה *f.* vestis.
11 נָכוֹן *m.* paratus. *r.* כּוּן aptare. יָרַד descendit.
12 גָּבַל terminum posuit. עָלָה ascendit. *inf. k.* נָגַע attigit. קָצֶה finis. מוּת & מוֹת mori.
13 סָקַל lapidavit. יָרָה jecit. *infin. K.* & 3. *f. N.* חָיָה vixit. מָשַׁךְ protraxit. יֹבֵל aries, cornu, buccina.
14 כִּבֵּס lavit. (15) נָכוֹן paratus. *r.* כּוּן aptare. נָגַשׁ accessit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 166. (16) קֹל vox. tonitru. בָּרָק *m.* fulgur. עָנָן nubes. כָּבֵד gravis. הָרָר & הַר *m.* mons. שׁוֹפָר *m.* tuba. חָזָק *m.* validus. חָרַד trepidavit. מַחֲנֶה *c.* castra. (17) יָצָא exiit. 3. *f. H.* יצב *N.* stetit. *H.* statuit. תַּחְתִּי *m.* infimus.
18 עָשַׁן fumavit. כֹּל omnis, totus. עָשָׁן & עֶשֶׁן fumus. כִּבְשָׁן *m.* fornax. (19) עָנָה respondit. 3. *f. k.* W. r. 34. p. 138. (20) עָלָה ascendit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130. יָרַד descendit. (21) עוּד *H.* testari. הָרַס perrupit, destruxit. נָפַל cecidit.
22 כֹּהֵן *m.* sacerdos. נָגַשׁ accessit. *part. N.* פָּרַץ irrupit, irruit. (23) יָכֹל potuit. 3. *f. k.* עָלָה ascendit. עוּד *H.* testari. 2. *præt. H.* גָּבַל terminavit.
24 יָלַךְ *imp. K.* יָרַד descendit. *imp. K.*

CAP. XX.

3 אַחֵר *m.* alienus. פָּנִים facies, persona. *r.* פָּנָה respexit.
4 פֶּסֶל sculptile. *r.* פָּסַל sculpsit. תְּמוּנָה *f.* imago. עַל & מַעַל supra, superne. תַּחַת infra, sub.
5 שָׁחָה incurvatus est. 2. *f. Hitpb.* W. r. 28. p. 96. עָבַד servivit. קַנָּא *m.* zelotes. פָּקַד visitavit. עָוֹן *m.* iniquitas. אָב pater. בֵּן filius. שִׁלֵּשִׁים tertiani. רִבֵּעִים quartani. שָׂנֵא odio habuit. *part. K.*
6 חֶסֶד *m.* misericordia. אֶלֶף mille. אָהַב dilexit. *part. k.* שָׁמַר custodivit. מִצְוָה *f.* præceptum. *r.* צָוָה.
7 נָשָׂא assumpsit. 2. *f. K.* W. 38. p. 166. שָׁוְא *m.* vanum. נִקָּה mun-

mundus fuit. (8) זָכַר recordatus eſt.
9 מְלָאכָה *f.* opus. *r.* לאך. (10) שַׁבָּת *f.* quies, ſabbathum. בַּת filia. אָמָה *f.* ancilla. בְּהֵמָה beſtia. גֵּר peregrinus. שַׁעַר *m.* porta. (11) נוּחַ quievit. 3. *f. k.* W. r. 36. p. 149. בֵּרַךְ benedixit. 3. *præt. P.* קִדֵּשׁ 3. *f. P.* (12) כָּבֵד gravis fuit. *P.* honoravit. 2. *imp. P.* אָרַךְ longus fuit. *H.* prolongavit, & *intranſ.* prolongatus fuit. (13) רָצַח occidit. נָאַף adulteravit. גָּנַב furatus eſt. עָנָה reſpondit. רֵעַ ſocius, proximus. עֵד *m.* teſtis. *it.* teſtimonium. שֶׁקֶר *m.* mendacium. (14) חָמַד concupivit. 3. *f. H.* בַּיִת domus. אֵשֶׁת *conſtr.* אִשָּׁה *f.* uxor. אָמָה *f.* ancilla. שׁוֹר *m.* bos. חֲמוֹר *m.* aſinus. (15) רָאָה vidit. *part. k.* קוֹל vox, tonitru. לַפִּיד *m.* fulgur. שׁוֹפָר *m.* tuba. עָשֵׁן fumigans. רָאָה vidit. נוּעַ commoveri. עָמַד ſtetit. רָחוֹק *m.* longinquus, procul.
17 יָרֵא timuit. 2. *pl. f. k.* W. r. 38. p. 161. בַּעֲבוּר propter. נִסָּה tentavit. *inf. P.* יִרְאָה timor. בִּלְתִּי non. חָטָא peccavit. (18) נָגַשׁ appropinquavit. עֲרָפֶל *m.* caligo. (19) כֶּסֶף *m.* argentum. זָהָב *m.* aurum. (21) מִזְבֵּחַ *m.* altare. אֲדָמָה *f.* terra. זָבַח mactavit, ſacrificavit. עֹלָה *f.* holocauſtum. שֶׁלֶם *m.* ſacrificium euchariſticum. צאן grex. זָכַר recordatus eſt. *H.* memoriam celebravit. בֵּרַךְ benedixit. (22) אֶבֶן lapis. בָּנָה exſtruxit. 2. *f.* K. W. r. 33. p. 126. גָּזִית *f.* lapis cæſus. חֶרֶב gladius. cælum, ſive inſtrumentum ſculptorium. נוּף ſtillare. *H.* agitare. חָלַל perforatus eſt. *P.* profanavit.
23 מַעֲלָה *f.* gradus. *r.* עָלָה aſcendit. גָּלָה revelavit, nudavit. עֶרְוָה *f.* nuditas.

CAP. XXI.

1 מִשְׁפָּט judicium. שׂוּם ponere. (2) קָנָה emit. חֹפֶשׁ *m.* libertas. חָפְשִׁי *m.* liber, manumiſſus. *r.* חָפַשׁ libertate donatus eſt. חִנָּם gratis.
3 גַּף *m.* corpus. בּוֹא venire. בַּעַל dominus, maritus.

אשה

אִשָּׁה f. uxor. (4) אָדוֹן m. dominus. יָלַד peperit. יֶלֶד puer. (5) עֶבֶד m. servus. אָהַב amavit.
6 נָגַשׁ accessit. הִגִּישׁ H. stitit, adduxit. דֶּלֶת f. janua. מְזוּזָה f. postis. רָצַע perforavit. אֹזֶן auris. מַרְצֵעַ m. subula. עָבַד servivit. עוֹלָם æternum.
7 מָכַר vendidit. בַּת filia. אָמָה f. ancilla.
8 יָעַד condixit, desponsavit. פָּדָה redemit. נָכְרִי peregrinus, alienus. מָשַׁל dominatus est. בָּגַד perfide egit.
9 בֵּן filius. בַּת filia. (10) אַחֵר m. אַחֶרֶת f. alius, a. שְׁאֵר m. caro, alimentum. כְּסוּת f. tegumentum. r. כָּסָה texit. עוֹנָה f. habitatio. גָּרַע diminuit.
11 כֶּסֶף m. pecunia. (12) הִכָּה percussit.
13 צָדָה quæsivit, insidiatus est. אָנָה mœstus fuit. P. occurrit, objecit. שׂוּם ponere. נוּס fugere.
14 זוּד arroganter agere, superbire. 3. f. H. W. r. 36. p. 149. הָרַג occidit. עָרְמָה f. astus. r. עָרַם callide egit. לָקַח accepit. (16) גָּנַב furatus est. מָכַר vendidit.
17 קִלֵּל maledixit.
18 רוּב litigare. אֶגְרוֹף m. pugnus. נָפַל cecidit. מִשְׁכָּב m. lectus.
19 חוּץ foras. מִשְׁעֶנֶת m. baculus, scipio. נָקָה innocens, purus fuit. שֶׁבֶת m. cessatio. רָפָא sanavit.
20 שֵׁבֶט m. baculus. נָקַם vindicavit
21 עָמַד stetit, superstes fuit. (22) נָצָה volavit. N. rixatus est. 3. pl. f. N. W. r. 34. p. 136. נָגַף percussit. הָרָה f. gravida. יֶלֶד m. fœtus, puer. אָסוֹן m. exitium. עָנַשׁ mulctavit. שׁוּת ponere. 3. f. H. בַּעַל m. dominus, maritus. פְּלִילִים m. judices. r. פִּלֵּל judicavit. (23) נֶפֶשׁ anima.
24 שֵׁן m. dens. רֶגֶל m. pes.
25 כְּוִיָּה f. ustio. r. inus. כוה. פֶּצַע m. vulnus. חַבּוּרָה f. tumor, vibex, plaga.
26 הִכָּה percussit. עַיִן oculus. אָמָה f. ancilla. שִׁחֵת corrupit. חָפְשִׁי m. liber. (27) נָפַל cecidit. 1. f. H. W. r. 38 p. 166. (28) נָגַח cornu petiit. שׁוֹר m. bos. סָקַל lapidavit. אָכַל comedit. בַּעַל m. dominus. נָקִי m. innocens. (29) נַגָּח m. petulcus, cornupeta. תְּמוֹל heri. שִׁלְשֹׁם nudius tertius.

Digitized by Google

עוד *H.* testari. 3. *præt. Hoph.* בַּעַל dominus. מות mori. *H.* occidere. סָקַל lapidavit. (30) כֹּפֶר *m.* pretium redemtionis. שׁוּת ponere. 3. *f. Hoph.* W. r. 36. p. 155. פִּדְיוֹן *m.* pretium redemtionis. *r.* פָּדָה redemit. (31) מִשְׁפָּט *m.* judicium.

32 כֶּסֶף *m.* argentum. שֶׁקֶל ſiclus. *r.* שָׁקַל ponderavit.

33 פָּתַח aperuit. בּוֹר *m.* fovea. כָּרָה fodit. כָּסָה obtexit. 3. *f. P.* W. r. 34. p. 136. נָפַל cecidit.

34 שָׁלֵם perfectus fuit, pacem habuit. *P.* perfecit, ſolvit. שׁוּב 3. *f. H.* מֵת *m.* mortuus. (35) נָגַף percuſſit, plaga affecit. מָכַר vendidit. חָצָה partitus eſt.

36 יָדַע ſcivit. 3. *præt. H.* W. r. 37. p. 162. נַגָּח petulcus.

37 גָּנַב furatus eſt. טָבַח mactavit.

CAP. XXII.

1 מַחְתֶּרֶת *f.* effoſſio. *r.* חָתַר fodit. מָצָא invenit. גַּנָּב fur. הֻכָּה percuſſit. 3. *præt. Hoph.* דָּם ſanguis.

2 זָרַח ortus fuit. שֶׁמֶשׁ *m.* ſol. שִׁלֵּם ſolvit. מָכַר vendidit. גְּנֵבָה *f.* furtum. *r.* גָּנַב furatus eſt.

3 מָצָא invenit. שְׁנַיִם duo, duplum.

4 בָּעַר arſit. *P.* & H. depavit. 3. *f. H.* שָׂדֶה *m.* ager. כֶּרֶם *m.* vinea. שָׁלַח miſit. בְּעִיר *m.* pecus, jumentum. מֵיטַב *m.* optimum. *r.* יָטַב bonus fuit.

5 קוֹץ *m.* ſpina. גָּדִישׁ meta frugum, acervus. קָמָה *f.* ſeges. בָּעַר arſit. *præt. H.* בְּעֵרָה *f.* incendium.

6 כְּלִי ſupellectile, vas, inſtrumentum. גָּנַב furatus eſt.

7 קָרַב appropinquavit. מְלָאכָה *f.* opus. *it.* res quævis.

8 פֶּשַׁע *m.* defectio, amotio. שַׂלְמָה *f.* veſtis. אֲבֵדָה *f.* res perdita. רשע *H.* הִרְשִׁיעַ improbum pronunciavit, condemnavit. 3. *pl. f. H.* W. r. 44. p. 188.

9 שָׁבַר fregit. שָׁבָה abduxit captivum.

10 שְׁבוּעָה *f.* juramentum. לָקַח ſumſit.

12 טָרַף diſcerpſit. עֵד teſtis, teſtimonium. *r.* עוד. טְרֵפָה diſcerptum. (13) שָׁאַל petiit. מות mori.

14 שָׂכִיר mercenarius. שָׂכָר *m.* merces.

15 פָּתָה perſuaſus, pellectus fuit. בְּתוּלָה *f.* virgo. ארשׂ *P.* deſpon-

Digitized by Google

desponsavit. 3. *fœm. præt. Pyal.* אֹרָשָׂה desponsata est. שָׁכַב cubuit. מָהַר dotavit.

16 מֵאֵן renuit. נָתַן dedit. *inf. K.* W. r. 39. p. 170. מֹהַר dos. שָׁקַל pendit, libravit. (17) מְכַשֵּׁפָה *f.* præstigiatrix. *r.* כָּשַׁף præstigiis usus est. חִיָּה vixit.

18 בְּהֵמָה *f.* jumentum. (19) זָבַח sacrificavit. חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit. 3. *f. Hoph.* לְבַד solum.

20 גֵּר *m.* peregrinus. יָנָה oppressit. 2. *f. H.* W. r. 37. p. 162. לָחַץ pressit. (21) אַלְמָנָה *f.* vidua. יָתוֹם orphanus, pupillus. עָנָה respondit. *P.* afflixit.

22 צָעַק clamavit. צְעָקָה *f.* clamor. (23) חָרָה exarsit. הָרַג occidit. חֶרֶב *m.* gladius. נָשִׁים mulieres.

24 לָוָה mutuatus est. עָנִי pauper. נָשָׁה oblitus fuit, mutuavit, fœneravit. *part. K.* נֶשֶׁךְ *m.* usura. *r.* נָשַׁךְ momordit. (25) חָבַל ligavit, pro pignore accepit. שַׂלְמָה *f.* vestis.

26 כְּסוּת *f.* tegumentum. שִׂמְלָה vestis. עוֹר *m.* cutis. שָׁכַב cubuit. 3. *f. k.* W. r. 23. p. 83. חַנּוּן *m.* clemens, misericors. (27) קָלַל levis fuit. *P.* execratus est. אֱלֹהִים Deus, *improprie* magistratus. נָשִׂיא princeps. אָרַר maledixit. 2. *f. k.* W. r. 41. p. 171.

28 מְלֵאָה plenitudo. דֶּמַע & דִּמְעָה lacryma, *it.* liquor. אֵחַר distulit, moratus est. (30) אֱנוֹשׁ *m.* vir, homo. קֹדֶשׁ sanctitas. טְרֵפָה discerptum. כֶּלֶב *m.* canis. שלך *H.* abjecit.

CAP. XXIII.

1 נָשָׂא tulit. שֵׁמַע *m.* rumor. שָׁוְא *m.* mendacium, vanitas. שׁוּת ponere. רָשָׁע *m.* improbus. עֵד testis. חָמָס iniquitas. (2) רַב multus. רַע malus. רִיב *m.* lis. *r.* רוּב litigare. נָטָה extendit, declinavit. *inf. k.* W. r. 33. p. 128. & *inf H.* (3) דַּל pauper, tenuis. הָדַר honoravit. (4) פָּגַע incidit, occurrit. אֹיֵב *m.* inimicus. תָּעָה erravit. שׁוּב reverti. *inf. H.* & 2. *f. H.* (5) שָׂנֵא odit. *part. K.* רָבַץ succumbere. מַשָּׂא *m.* onus. *r.* נָשָׂא tulit. חדל absti-

abſtinuit, ceſſavit. עָזַב reliquit. (6) נָטָה inclinavit. מִשְׁפָּט judicium. אֶבְיוֹן *m.* egenus.
7 שֶׁקֶר *m.* mendacium. רָחַק longe abfuit. נָקִי *m.* innocens. *r.* נָקָה purus fuit. צַדִּיק *m.* juſtus. *r.* צָדַק juſtus fuit. 1. *f. H.* הָרַג occidit.
8 שֹׁחַד *m.* munus עִוֵּר excœcavit. פִּקֵּחַ apertos oculos habens. סִלֵּף *P.* pervertit. (9) לָחַץ oppreſſit.
10 זָרַע ſeminavit. 3. *f. k.* אָסַף collegit. תְּבוּאָה *f.* proventus. *r.* בּוֹא.
11 שָׁמַט intermiſit. נָטַשׁ reliquit. יֶתֶר *m.* יִתְרָה *f.* reſiduum. חַיָּה *f.* beſtia. כֶּרֶם *m.* vinea. זַיִת *c.* olivetum. (12) שָׁבַת quievit. נוּחַ quieſcere. נפש *N.* reſpiravit. אָמָה *f.* ancilla.
13 אַחֵר alius. זָכַר recordatus eſt. פֶּה os.
14 רֶגֶל pes. רְגָלִים vices. חָגַג feſtum celebravit. 2. *f. k.* W. r. 41. p. 171. שָׁנָה annus.
15 חַג feſtum. מַצָּה *f.* azymum. *r.* מָצַץ. צִוָּה præcepit. מוֹעֵד *m.* tempus ſtatutum. חֹדֶשׁ *m.* menſis. רָאָה vidit. *N.* apparuit. 3. *f. N.* רֵיקָם *m.* vacuus.
16 קָצִיר *m.* meſſis. בִּכּוּרִים primitiæ. מַעֲשֶׂה opus. שָׂדֶה ager. אָסִיף collectio. *r.* אָסַף collegit. יָצָא exivit. *inf. k.* (17) פַּעַם vice. זָכָר & זָכוּר *m.* mas. אָדוֹן dominus. (18) זָבַח mactavit. חָמֵץ *m.* fermentatum. דָּם ſanguis. לוּן pernoctare. 3. *f. H.* חַג feſtum. *it.* ſacrificium feſti. *r.* חָגַג. חֵלֶב *m.* adeps.
19 אֲדָמָה *m.* terra. בָּשַׁל coctus fuit. 2. *f. P.* גְּדִי *m.* hœdus. חָלָב *m.* lac. אֵם mater.
20 מַלְאָךְ *m.* angelus. מָקוֹם *m.* locus. כּוּן parare. 1. *præt. H.* W. r. 36. p. 150. (21) מָרָה rebellis fuit. *H.* exacerbavit. vel מָרַר amarus fuit. *H.* exacerbavit. 2. *f. H.* W. r. 41. p. 175. פֶּשַׁע *m.* defectio. קֶרֶב *m.* medium.
22 אָיַב inimicatus eſt. צָרַר hoſtiliter egit.
23 יָלַךְ ivit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 160. כִּחֵד celavit, exſcidit. 1. *præt. H.* שָׁחָה incurvatus eſt. עָבַד ſervivit. 3. *f. k.* W. r. 23. p. 83. 104. 225.
24 הָרַס deſtruxit. *inf. P.* 2. *f. P.* שָׁבַר confregit. מַצֵּבָה *f.* ſtatua. *r.* יצב. (25) מַיִם aquæ. סוּר recedere. *H.* amovere. 1. *præt. H.* W. r. 36. p. 152. מַחֲלָה *f.* mor-

morbus. *r.* חָלָה ægrotavit. (26) שָׁכֹל orbatus
fuit. *P.* abortivit. *part. P.* מְשַׁכֵּלָה *f.* abortiens.
עָקָר *m.* עֲקָרָה *f.* ſterilis. מִסְפָּר numerus. מִלֵּא *P.*
implevit. (27) אֵימָה *f.* terror. הָמַם profligavit,
quaſſavit. 1. *præt. k.* W. r. 41. p. 174. עֹרֶף cervix.
28 צִרְעָה *f.* crabro. גֵּרֵשׁ expulit. (29) שְׁמָמָה *f.* de-
ſolatio. *r.* שָׁמַם deſolatus fuit. רָבַב multiplicatus
fuit. חַיָּה *m.* beſtia. (30) מְעַט parum. פָּרָה
fructuoſus fuit, fœtavit. נָחַל poſſedit.
31 שׁוּת ponere. 1. *præt. k.* W. r. 36. p. 145. גְּבוּל *m.* ter-
minus. מִדְבָּר *m.* deſertum. נָהָר *m.* fluvius. יָד
manus. יָשַׁב inhabitavit. (32) כָּרַת excidit, *it.*
pepigit. בְּרִית *m.* fœdus. (33) חָטָא peccavit.
P. expiavit. *H.* ſeduxit ad peccandum. מוֹקֵשׁ *m.* ten-
dicula, rete. *r.* יָקֹשׁ laqueum tetendit.

CAP. XXIV.

1 עָלָה aſcendit. שָׁחָה incurvatus eſt. רָחֹק longinquus.
2 נָגַשׁ appropinquavit. *præt. N.* לְבַד ſeorſim. עָלָה aſcen-
dit. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. p. 136.
3 סִפֵּר enarravit. עָנָה reſpondit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130.
4 כָּתַב ſcripſit. הִשְׁכִּים mane ſurrexit. בָּנָה exſtruxit.
מִזְבֵּחַ altare. הַר mons. מַצֵּבָה *f.* ſtatua. *r.* יצב. שֵׁבֶט
m. tribus. (5) נַעַר *m.* puer. עָלָה aſcendit. *H.*
obtulit. עֹלָה *f.* holocauſtum. זָבַח ſacrificavit. שֶׁלֶם
ſacrificium euchariſticum. פַּר *m.* juvencus.
6 חֲצִי *m.* dimidium. *r.* חָצָה. אַגָּן *m.* crater. זָרַק ſparſit.
7 סֵפֶר *m.* liber. קָרָא vocavit. *it.* legit. אֹזֶן *m.* auris.
8 כָּרַת excidit. *it.* pepigit. (10) רֶגֶל pes.
מַעֲשֶׂה opus. לְבֵנָה *f.* later, pavimentum. סַפִּיר ſap-
phirus. עֶצֶם *m.* corpus, ſubſtantia. טֹהַר *m.* nitor,
mundities. (11) אֲצִילִים magnates, ſelecti.
חָזָה intuitus eſt. 3. *pl. f. k.* W. r. 33. p. 130. אָכַל come-
dit. שָׁתָה bibit. (12) לוּחַ *m.* tabula. אֶבֶן
m. lapis. יָרָה *H.* הוֹרָה docuit. *inf. H.* W. r. 37.
p. 163. (13) מְשָׁרֵת *m.* miniſter. *r.* שֵׁרֵת mini-

 ſtra-

ſtravit. part. P. (14) יָשַׁב ſedit. imp. K. W. r. 37.
p. 164. נָגַשׁ acceſſit. בַּעַל dominus.
15 כָּסָה obtexit. עָנָן m. nubes. (16) שָׁכַן habita-
vit. כָּבוֹד m. gloria. קָרָא invocavit. תָּוֶךְ me-
dium. (17) מַרְאֶה aſpectus. אֵשׁ ignis. אֹכֶלֶת
f. conſumens. r. אָכַל comedit. part. f. K. רֹאשׁ m.
caput, ſummitas. עַיִן oculus.

CAP. XXV.

2 תְּרוּמָה f. oblatio, agitatio. r. רוּם tollere. נָדַב ſpon-
te movit, dedit. (3) נְחֹשֶׁת m. æs.
4 תְּכֵלֶת f. hyacinthinum. אַרְגָּמָן purpura. תּוֹלַעַת m.
coccineum. שָׁנִי dibaphum. שֵׁשׁ m. xylinum, byſ-
ſus, (ſpecies lini præſtantiſſimi & ſubtiliſſimi Ægypti-
aci, quod erat candidiſſimum) עֵז f. capra. עִזִּים pili
caprarum. (5) עוֹר m. pellis. אַיִל m. aries.
אָדַם ſplenduit, rubuit. part. Pyal. תַּחַשׁ m. melis.
עֵץ lignum. שִׁטָּה f. cedrus.
6 שֶׁמֶן m. oleum. מָאוֹר luminare. בְּשָׂמִים aromata,
odorata. מִשְׁחָה f. unctio. r. מָשַׁח unxit. קְטֹרֶת f.
ſuffitus. סַם m. aroma. pl. סַמִּים
7 אֶבֶן lapis. שֹׁהַם m. ſardonyx. מִלֻּאִים m. pl. impletio-
nes. r. מָלֵא P. implevit. אֵפֹד m. cingulum, ſuper-
humerale, amiculum. חֹשֶׁן m. pectorale.
8 מִקְדָּשׁ m. ſanctuarium. שָׁכַן habitavit. תָּוֶךְ medium.
9 תַּבְנִית f. ſtructura. r. בָּנָה. מִשְׁכָּן m. tabernaculum. כְּלִי
vas, inſtrumentum. (10) אָרוֹן m. arca. אַמָּה
f. cubitus. חֵצִי dimidium. אֹרֶךְ m. longitudo.
רֹחַב m. latitudo. קוֹמָה f. altitudo.
11 צִפָּה ſpeculatus eſt. P. obduxit. טָהוֹר m. purus. בַּיִת
domus. מִבַּיִת intrinſecus. חוּץ foras. מִחוּץ ex-
trinſecus. זֵר limbus, corona.
12 יָצַק fudit. טַבַּעַת f. annulus. פַּעֲמוֹת anguli, com-
pages. צֶלַע atus. (13) בַּדִּים vectes.
14 בּוֹא H. inducere. 2. præt. H. W. r. 36. p. 154. צֶלַע c. coſta,
latus. אָרוֹן arca. נָשָׂא portavit. inf. k. W. r. 38. p. 168.
סוּר

Digitized by Google

15 סוּר recedere 3.*f.* *k.* W. r. 44. p. 188.
16 עֵדוּת teſtimonium. *r.* עוּד *H.* teſtari.
17 כַּפֹּרֶת *f.* propitiatorium, operculum. אַמָּה *f.* cubitus.
18 כְּרוּב *m.* cherub, angelus. מִקְשָׁה *f.* ſoliditas. *r.* קָשָׁה durus fuit. קָצֶה *m.* קָצָה *f.* extremum.
19 אֶחָד *m.* unus. (20) פָּרַשׂ extendit. כָּנָף c. ala. מַעְלָה *f.* ſurſum. *it.* aſcenſus. סָכַךְ texit.
22 יָעַד condixit. *N.* נוֹעַד convenit. צִוָּה præcepit.
23 שֻׁלְחָן *m.* menſa. (24) זֵר *m.* limbus. סָבִיב circum.
25 מִסְגֶּרֶת *f.* tænia, clauſura. טֹפַח *m.* palmus.
26 פֵּאָה *f.* angulus. רֶגֶל pes. (27) עֻמַּת prope, juxta. לְעֻמַּת e regione. בַּיִת domus. נָשָׂא *inf.* *K.*
29 קְעָרָה ſcutula. כַּפּוֹת acerræ, manubria. קָשָׂה, קְשׂוֹת *f. pl.* ſcutellæ. מְנַקִּיּוֹת ſcopulæ. נָסַךְ libavit. *al.* ex סָכַךְ fudit. 3.*f.* *Hoph.* W. r. 41. p. 174. (30) לֶחֶם *m.* panis. פָּנִים facies. תָּמִיד jugiter. (31) מְנוֹרָה *f.* lychnuchus, candelabrum. עָשָׂה fecit. 3.*f.* *N.* cum jod redundante. יָרֵךְ femur. *it.* ſcaphus. קָנֶה *m.* calamus. *pl.* קָנִים *m.* קָנוֹת *f.* גָּבִיעַ *m.* ſcyphus. כַּפְתּוֹר *m.* pomum, malogranatum. פֶּרַח *m.* germen, flos.
32 צַד latus. (33) מְשֻׁקָּדִים *m. pl.* amygdalati. *r.* שָׁקַד aſſiduus fuit. כֹּל omnis. (37) נֵר *m.* נֵרָה *f.* lucerna. אוֹר lucere. עֵבֶר *m.* tranſitus. עַל־עֵבֶר e regione. (38) מַלְקָחַיִם forcipes. מַחְתָּה *f.* trulla, thuribulum, acerra. (39) כִּכָּר *m.* talentum. כְּלִי *m.* vas. (40) תַּבְנִית *f.* ſtructura. *r.* בָּנָה ædificavit. רָאָה vidit. *part.* *Hoph.*

CAP. XXVI.

1 מִשְׁכָּן *m.* tabernaculum. יְרִיעָה *f.* cortina, aulæum. מָשְׁזָר *m.* contortum. *Reliqua vid.* c. 25, 3. 4. מַעֲשֶׂה opus. חֹשֵׁב *m.* artifex. *r.* חָשַׁב cogitavit. (2) יְרִיעָה *f.* aulæum.
2 מִדָּה *f.* menſura. *r.* מָדַד. (3) חָמֵשׁ quinque. הָיָה fuit. 3.*pl.f.* *k.* W. r. 34. p. 141. חָבַר conjunxit. אִשָּׁה mulier. אָחוֹת ſoror. אִשָּׁה אֶל־אֲחֹתָהּ unum ad alterum. (4) לֻלָאוֹת loramenta, ligulæ. שָׂפָה

f. labium, ora. חֹבֶרֶת & מַחְבֶּרֶת *f.* commissura, junctura. קִיצוֹן extremus.
5 קִבֵּל suscipere, continere. (6) קְרָסִים ansulæ. *r.* קָרַס reflexus fuit. (8) עֵז *f.* capra. עִזִּים *h. l.* pili caprini. אֹהֶל *m.* tentorium.
9 לְבַד seorsim. כָּפַל duplicavit. מוּל contra, erga.
11 נְחֹשֶׁת *f.* æs. (12) סֶרַח *m.* redundantia. *r.* סָרַח redundavit. עֹדֵף *m.* superfluum. *r.* עָדַף redundavit. אָחוֹר posterior. (13) צַד *m.* latus. כָּסָה texit. *inf. P.* (14) מִכְסֶה tegumentum. מִלְמַעְלָה desuper. *Rel. Vid. c.* 25. 5. (15) קֶרֶשׁ *m.* asser. עָמַד stetit. (17) יָד *f.* manus. *it.* cardo. מְשֻׁלָּב combinatus, connexus. (18) פֵּאָה *f.* plaga. נֶגֶב *m.* auster, meridies. תֵּימָן auster, meridies.
19 אֶדֶן *m.* stolybates, basis. (20) צֶלַע *m.* latus. צָפוֹן *m.* aquilo, septentrio. (22) יָרֵךְ & יַרְכָּה *f.* latus, femur. יָם *m.* mare. *it.* occidens.
23 מִקְצֹעָה *f.* angulus. (24) תָּאַם gemellos peperit. *part. k.* מִלְמַטָּה infra, inferne. יַחַד pariter, una. תַּמִּים gemelli, geminati *contracte pro* תְּאֹמִים *Al. potius est* ex תָּם perfectus, integer. טַבַּעַת annulus. מִקְצוֹעַ *m.* angulus. (26) בְּרִיחַ *m.* repagulum, vectis. (28) תִּיכוֹן *m.* medianum. *r.* תּוֹךְ. בָּרַח transcurrit, fugit. קָצָה extremitas.
29 צִפָּה speculatus est. *P.* obduxit. טַבַּעַת *f.* annulus. בַּיִת *f.* domus. (30) קוּם surgere. *H.* erigere. 2. *præt. H.* W. r. 36. p. 150. מִשְׁפָּט judicium, ritus, modus. רָאָה vidit. 2. *præt. Hoph.* (31) פָּרֹכֶת *f.* velum. *Rel. v. c.* 25. 3. 4. (32) עַמּוּד *m.* columna. צָפָה speculatus est. *P.* obduxit. *part. P.* וָו *m.* uncinus. אֶדֶן basis.
33 קְרָסִים ansulæ. אָרוֹן *m.* arca. עֵדוּת *m.* testimonium. בָּדַל divisit. קֹדֶשׁ *m.* sanctitas. (34) כַּפֹּרֶת *f.* operculum. (35) שֻׁלְחָן *m.* mensa. מְנֹרָה *f.* lychnuchus. נֹכַח e regione.
36 מָסָךְ *m.* operculum. *r.* סָכַךְ texit. פֶּתַח *m.* ostium. רָקַם acu pinxit. *part. K.*
37 יָצַק fudit. נְחֹשֶׁת *c.* æs, chalybs.

CAP.

CAP. XXVII.

1 מִזְבֵּחַ *m.* altare. רָבוּעַ *m.* quadratum. *Rel. V. c.* 25. 10.
2 קֶרֶן *m.* cornu. פִּנָּה *m.* angulus. (3) סִיר *c.* urna,
olla. דִּשֵּׁן pinguefactus eſt. *P.* pinguefecit. *it.* cine-
res removit. יָעִים palæ, ſcopæ. מִזְרָק *m.* crater,
pelvis. מִזְלָג fuſcina. מַחְתָּה *f.* forceps, thuribu-
lum. *r.* חָתָה cepit.
4 מִכְבָּר *m.* cribrum. רֶשֶׁת *f.* rete טַבַּעַת *f.* annulus,
קָצָה *f.* finis. (5) כַּרְכֹּב *m.* ambitus. לְמַטָּה infer-
ne. חֲצִי dimidium. (6) בַּד *m.* ſolus. *pl.*
בַּדִּים vectes. (7) בּוֹא venire. *præt. Hoph.* צֵלָע
m. latus. נָשָׂא portavit. *inf. k.* W. r. 38. p. 169.
8 נָבוּב *m.* vacuus, cavus. לוּחַ *m.* tabula. רָאָה vidit. *H.*
oſtendit. (9) חָצֵר *m.* atrium. קֶלַע *m.* funda.
pl. קְלָעִים tapetes. מֵאָה *f.* centum. פֵּאָה angulus.
10 עַמּוּד *m.* columna. אֶדֶן *m.* ſtylobates, baſis. וָו *m.* un-
cinus. חֲשֻׁקִים faſciæ, cincturæ.
11 צָפוֹן *m.* aquilo. (12) יָם *m.* mare *b. l.* occidens.
13 קֶדֶם *m.* oriens. מִזְרָח ortus. (14) כָּתֵף *m.* latus.
עַמּוּד columna. (16) שַׁעַר *m.* porta. מָסָךְ *m.*
tegumentum. סָכַךְ texit. (17) חָשַׁק amavit.
P. cinxit. *part. Pyh.* (18) אֹרֶךְ *m.* longitudo.
אַמָּה cubitus. רֹחַב *m.* latitudo. קוֹמָה *f.* altitudo.
19 יָתֵד *f.* paxillus. נְחשֶׁת *m.* æs. (20) צִוָּה præcepit.
2. *f. P.* שֶׁמֶן *m.* oleum. זַיִת *m.* oliva. זַךְ *m.* pu-
rum. כָּתִית *m.* tuſum. מָאוֹר luminare. עָלָה aſcen-
dit. *inf. H.* נֵר lucerna. תָּמִיד jugiter. (21) עָרַךְ
ordinavit. חֻקָּה ſtatutum. עוֹלָם æternum. דּוֹר gene-
ratio.

CAP. XXVIII.

1 קָרַב appropinquavit. *H.* admovit. 3. *præt. H.* W. r. 27.
p. 92. אָח frater. כִּהֵן ſacerdotio functus eſt. *inf. P.*
2 בֶּגֶד *m.* veſtis. כָּבוֹד *m.* gloria. תִּפְאֶרֶת *f.* ornatus. *r.*
פֵּאֵר *P.* ornavit. (3) חָכָם *m.* ſapiens. חָכְמָה

ſapi-

Digitized by Google

ſapientia. לֵב *m.* cor. מָלֵא *P.* implevit. קָדַשׁ ſanctus fuit. *inf. P.* (4) חֹשֶׁן *m.* pectorale. אֵפֹד *m.* humerale, amiculum. מְעִיל *m.* pallium. כֻּתֹּנֶת *f.* tunica. תַּשְׁבֵּץ *m.* teſſella, ocellatio. מִצְנֶפֶת *f.* cidaris אַבְנֵט *m.* balteus. *Verſ.* 5. *vid. c.* 25, 3. 4.

7 כָּתֵף *m.* humerus. *pl.* כְּתֵפֹת humeralia. חָבַר conjunxit. קָצָה extremitas. (8) חֵשֶׁב *m.* cingulum. אֲפֻדָּה *f.* amictus. (9) אֶבֶן *m.* lapis. שֹׁהַם ſardonix. פָּתַח aperuit. *P.* inſculpſit. שֵׁם nomen. *pl.* שְׁמוֹת.

10 יתר *N.* reliquus fuit. *H.* reliquit. תּוֹלְדוֹת generationes. *r.* יָלַד (11) חָרָשׁ *m.* faber, artifex. פִּתּוּחַ ſculptura. *r.* פָּתַח aperuit. חוֹתָם *m.* ſigillum. סָבַב circumdedit, incluſit. *part. Hoph.* מֻשְׁבָּצוֹת *f.* fundæ, annuli. *r.* שָׁבַץ ocellavit, intertexuit.

12 זִכָּרוֹן *m* monumentum, memoriale.

14 שַׁרְשְׁרוֹת & שַׁרְשׁוֹת *f.* catenæ. *r.* שָׁרַשׁ radicem egit. טָהוֹר *m.* purus. מִגְבָּלֹת *f.* terminales, æquabiles. *r.* גָּבַל terminavit. עֲבֹת *m.* contortum, funis. *r.* עָבַת *P.* contorſit. (15) חֹשֵׁב artifex. *r.* חָשַׁב cogitavit. מָשְׁזָר contortum. (16) רָבוּעַ *m.* quadratum. כָּפַל *m.* duplicavit. *part. Pahul.* זֶרֶת *m.* ſpithama, menſura 12. digitorum.

17 מָלֵא inſeruit, implevit. מִלֻּאָה *f.* impletio. טוּר *m.* ordo. אֹדֶם *m.* pyropus, rubinus. פִּטְדָה *f.* topazius. בָּרֶקֶת *f.* ſmaragdus. (18) נֹפֶךְ *m.* chyſopraſus, carbunculus, rubinus. סַפִּיר *m.* ſapphirus. יַהֲלֹם *m.* adamas. *al.* jaſpis. *r.* הָלַם tudit, contudit.

19 לֶשֶׁם *m.* cyanus, hyacynthus. שְׁבוֹ *m.* achates. אַחְלָמָה amethyſtus. (20) תַּרְשִׁישׁ *m.* chryſolithus. *al.* beryllus. שֹׁהַם *m.* ſardonix. יָשְׁפֵה *m.* jaſpis. שָׁבַץ teſſelatum opus fecit. *Part Pyh.* מְלוּאִים & מִלּוּאוֹת plenitudines, impletiones. *r.* מָלֵא plenus fuit.

21 שֵׁבֶט *m.* tribus. *conf. v.* 11. (22) *V. v.* 14. גַּבְלֻת terminatio, æqualitas. (23) טַבַּעַת *f.* annulus. קָצָה extremitas. (24) *V. v.* 7. מוּל coram, e regione, contra.

26 שָׂפָה *f.* labium, os, labrum. עֵבֶר *m.* latus. *it.* tranſitus. בַּיִת domus.

מלמטה

27 מִלְמַטָּה inferne. עֻמַּת juxta. מַחְבֶּרֶת *f.* junctura. חֵשֶׁב cingulum. (28) רָכַס ligavit, elevavit. פְּתִיל *m.* filum, vitta. זחח *N.* בָּזַח separatus, dimotus fuit. 3. *f. N.* W. r. 33. p. 130. *al.* זחח. (29) לֵב cor. בּוֹא venire. תָּמִיד jugiter. (30) אוּרִים Urim i. e. *illuminationes.* אוּר ignis. תֻּמִּים Tümmim i. e. *perfectiones.* תֹּם perfectio. (31) כָּלִיל *m.* totum. (32) פֶּה os. ראשׁ caput. תָּוֶךְ medium. אָרַג texuit. תַּחְרָא *m.* lorica. קָרַע laceravit. (33) שׁוּל *m.* fimbria. רִמּוֹן *m.* malogranatum. פַּעֲמוֹן *m.* tintinnabulum. (35) שֵׁרֵת ministravit. יָצָא exiit. מוּת mori. (36) צִיץ *m.* bractea, lamina. פָּתַח aperuit. *P.* insculpsit.

37 שׂוּם ponere. מִצְנֶפֶת cidaris. (38) מֵצַח *c.* frons. נָשָׂא tulit. עָוֹן iniquitas. קָדַשׁ sanctus fuit. קֹדֶשׁ sanctitas. מַתָּנָה *f.* donum. רָצוֹן *m.* benevolentia. *r.* רָצָה voluit. (39) שִׁבֵּץ tessellatum opus fecit. רָקַם acu pinxit. (40) כֻּתֹּנֶת tunica. מִגְבָּעוֹת *f.* tiaræ. כָּבוֹד *m.* gloria. תִּפְאֶרֶת *f.* ornatus. *r.* פֵּאֵר ornavit. (41) לָבַשׁ induit. אָח frater. מָשַׁח unxit. (42) מִכְנָסַיִם femoralia. בַּד *m.* linum. כָּסָה texit. *inf. P.* W. r. 33. p. 128. 3. עֶרְוָה *f.* nuditas. *r.* עָרָה nudatus est, מָתְנַיִם lumbi. יָרֵךְ *f.* femur. (43) נָגַשׁ accessit. *inf. K.* מֵת mortuus est. חֻקָּה statutum. עוֹלָם æternum. זֶרַע semen.

CAP. XXIX.

1 כִּהֵן sacerdotio functus est. פַּר juvencus. בָּקָר bos. אַיִל aries. תָּמִים perfectus. (2) מַצָּה *f.* azymum. חַלָּה *f.* placenta. בָּלַל miscuit, conspersit, שֶׁמֶן *m.* oleum. רָקִיק *m.* laganum, placenta tenuis. מָשַׁח unxit. סֹלֶת *f.* simila. חִטָּה triticum.

3 סַל *m.* canistrum. קָרַב appropinquavit.

4 פֶּתַח ostium. אֹהֶל tentorium. מוֹעֵד tempus statutum, conventus. *r.* יָעַד condixit. רָחַץ lavit. מַיִם aqua.

בגד

5 בֶּגֶד *m.* vestis. כֻּתֹּנֶת *f.* tunica. מְעִיל *m.* pallium. אֵפֹד *m.* amiculum. חֹשֶׁן *m.* pectorale. אָפַד accinxit. חֵשֶׁב *m.* cingulum. (6) מִצְנֶפֶת *f.* cidaris. נֵזֶר *m.* coronamentum. (7) יָצַק fudit. מִשְׁחָה unctio. *r.* מָשַׁח unxit. (9) חָגַר cinxit. אַבְנֵט *m.* balteus. חָבַשׁ alligavit. מִגְבָּעוֹת *f.* tiaræ. כְּהֻנָּה *f.* sacerdotium. מָלֵא implevit.

10 סָמַךְ innixus fuit, fulsit. רֹאשׁ *m.* caput.

11 שָׁחַט mactavit. (12) קֶרֶן *m.* cornu. אֶצְבַּע *m.* digitus. יְסוֹד *m.* fundamentum.

13 חֵלֶב adeps. כָּסָה texit. *part. P.* קֶרֶב *m.* medium, intestinum. יֹתֶרֶת reticulum. כָּבֵד jecur, hepar. כְּלָיוֹת renes. קִטֵּר adolevit.

14 עוֹר *m.* pellis. פֶּרֶשׁ *m.* fimus. שָׂרַף combussit. מַחֲנֶה *f.* castra.

15 אַיִל aries. לָקַח accepit. חַטָּאָה peccatum, *it.* sacrificium pro peccato. (16) זָרַק sparsit. סָבִיב circa.

17 נִתַּח divisit. נֵתַח *m.* frustum, membrum. כְּרָעַיִם crura.

18 רֵיחַ *m.* odor. נִיחוֹחַ quies. אִשֶּׁה *m.* ignitum.

20 דָּם sanguis. תְּנוּךְ *m.* imum auris, cartilago. יְמָנִית dextrorsum. יָמִין dextra. בֹּהֶן *m.* pollex. רֶגֶל pes.

21 נָזָה inspersus fuit. 2. *præt. H.W.* r. 38. p. 166. בֶּגֶד *m.* vestis.

22 אַלְיָה *f.* cauda. *Vid. v.* 13. שׁוֹק *m.* armus. יָמִין *m.* dextra. מִלֻּאִים *f.* impletiones. (23) כִּכָּר *f.* massa, tracta, popanum. frustum, placenta. *Vid. v.* 2. 3.

24 כַּף *m.* vola, manus. נוּף *H.* agitare. תְּנוּפָה *f.* agitatio.

25 קִטֵּר adolevit. עֹלָה *f.* sacrificium.

26 חָזֶה *m.* pectus. מָנָה *f.* portio, pars. (27) תְּרוּמָה *f.* elatio. *r.* רוּם tollere. *præt. Hoph.* נוּף agitare. *præt. Hoph.* (28) חֹק *m.* statutum. שֶׁלֶם *m.* sacrificium pacificum. (29) מָשַׁח unxit. *inf. K.*

30 לָבַשׁ induit. אֹהֶל *m.* tentorium. מוֹעֵד *m.* conventus. שֵׁרֵת ministravit.

31 בָּשַׁל *P.* coxit. (32) אָכַל comedit. בָּשָׂר *m.* caro. אַיִל aries. פֶּתַח *m.* janua.

33 כִּפֶּר piavit. *P.* expiavit. זָר extraneus.

34 נוֹתַר relictus fuit. 3. *f. N.W.* r. 37. p. 165. בֹּקֶר *m.* mane. שָׂרַף combussit. אֵשׁ ignis. (35) כָּכָה ita. צִוָּה præ-

præcepit. (36) פַּר *m.* juvencus. חַטָּאת peccatum.
37 נָגַע tetigit. (38) כֶּבֶשׂ *m.* agnus. שָׁנָה *f.* annus.
39 עֶרֶב veſpera. *dual.* עַרְבַּיִם duæ veſperæ.
40 עִשָּׂרוֹן *m.* pars decima. סֹלֶת *f.* ſimila. בָּלַל miſcuit. כָּתִית *m.* tuſum. רֶבַע *m.* quarta pars. הִין hin, *menſura apud hebræos.* נֶסֶךְ *m.* libamen. יַיִן *m.* vinum.
41 מִנְחָה *f.* oblatio. אִשֶּׁה *m.* ignitum. (42) עֹלָה *f.* holocauſtum. דֹּר *m.* generatio יָעַד condixit. *N.* convenit. שָׁמָּה ibi. כָּבוֹד *m.* gloria.
44 שָׁכַן habitavit. הָיָה fuit. 1. *præt.* *K.* W. r. 34. p. 141.
45 יָדַע ſcivit, expertus eſt. יָצָא exiit. *H.* eduxit. 1. *præt.* *H.* W. r. 37. p. 163.

CAP. XXX.

1 מִקְטָר *m.* ſuffimentum, thymiaterium. קְטֹרֶת *f.* ſuffitus.
2 רָבוּעַ quadratum. קֶרֶן *m.* cornu.
3 צָפָה aſpexit. *P.* obduxit. 2. *præt.* *P.* W. r. 34. p. 141. גַּג *m.* tectum. קִיר *m.* paries. זֵר corona, limbus.
4 טַבַּעַת *f.* annulus. צֵלָע *c.* latus. צַד latus. בַּיִת domus. בַּדִּים *m.* vectes. נָשָׂא portavit.
5 פָּרֹכֶת *f.* velum. אָרוֹן arca. עֵדוּת teſtimonium. כַּפֹּרֶת *f.* operculum. יָעַד condixit. *N.* convenit. 1. *f.* *N.* W. r. 37. p. 165. (6) קָטַר adolevit. סַמִּים *m. pl.* aromata. יָטַב bonus fuit. *H.* aptavit. נֵר *m.* lucerna.
8 עָלָה aſcendit. *H.* obtulit. דּוֹר generatio.
9 זָר *m.* זָרָה *f.* alienus, a. נֶסֶךְ *m.* libamen. נָסַךְ libavit. 2. *f.* *k.* W. r. 38. p. 166. (10) כִּפֻּרִים expiationes. *r.* כִּפֵּר expiavit. שָׁנָה *f.* annus. חַטָּאת *f.* ſacrificium pro peccato. (12) נָשָׂא tulit. 2. *f.* *k.* W. r. 38. p. 166. פָּקַד viſitavit. *part.* *Paul.* כֹּפֶר *m.* expiatio, redemptura. נֶגֶף *m.* plaga. (13) עָבַר tranſivit. מַחֲצִית dimidium. שֶׁקֶל ſiclus. גֵּרָה *f.* obolus. תְּרוּמָה *f.* oblatio. (14) עֶשְׂרִים viginti. מַעְלָה ſupra. נָתַן dedit. (15) עָשִׁיר *m.* dives. רָבָה multus fuit. דַּל *m.* tenuis. מָעַט diminutus fuit.
16 עֲבֹדָה *f.* miniſterium, ſervitus, cultus. זִכָּרוֹן *m.* memoriale. (18) כִּיּוֹר *m.* labrum. כֵּן baſis.

19 רָחַץ lavit. (20) בּוֹא venire. מוּת mori. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. p. 147. נָגַשׁ accessit. *inf. k.* שֵׁרֵת ministravit.
23 בֶּשֶׂם *pl.* בְּשָׂמִים aromata. מוֹר myrrha. דְּרוֹר *m.* libertas. קִנָּמוֹן cinnamomum. בֶּשֶׂם & בֹּשֶׂם *m.* aroma, odoratum. קָנֶה *m.* canna, calamus.
24 קִדָּה *f.* casia. זַיִת *m.* oliva. (25) מִשְׁחָה unctio. רֹקַח *m.* & מִרְקַחַת unguentum. *r.* רָקַח condivit. רֹקֵחַ *m.* unguentarius. (27) שֻׁלְחָן *m.* mensa. כְּלִי vas, instrumentum. מְנֹרָה *f.* lychnuchus. קְטֹרֶת *f.* suffitus. (28) מִזְבַּח *constr.* מִזְבֵּחַ altare. עֹלָה *f.* holocaustum. כִּיּוֹר labrum. כֵּן rectum, ita, *it.* basis.
29 נָגַע tetegit. (30) כִּהֵן sacerdotio functus est. *inf. P.*
31 דּוֹר generatio. (32) יָסַךְ unxit. 3. *f. k.* מַתְכֹּנֶת *f.* mensura, forma, dispositio. (13) רָקַח condivit. זָר *m.* extraneus. כָּרַת excidit. עַם populus.
34 סַמִּים aromata. נָטָף *m.* stilla. *r.* נָטַף stillavit. שְׁחֵלֶת *m.* onyx. חֶלְבְּנָה *f.* galbanum. לְבֹנָה *f.* thus. זַךְ *m.* זַכָּה *f.* purum. בַּד solus. (35) קְטֹרֶת *f.* suffitus. רֹקַח *m.* pigmentum. רוֹקֵחַ *m.* pictor. מָלַח salivit.
36 שָׁחַק contudit. דָּקַק *H.* comminuit.
38 הֵרִיחַ odoratus est.

CAP. XXXI.

2 קָרָא vocavit. מַטֶּה *m.* tribus. (3) מָלֵא implevit. חָכְמָה *f.* sapientia. תְּבוּנָה *f.* intelligentia. *r.* בּוּן intelligere. דַּעַת notitia. מְלָאכָה opus.
4 חָשַׁב cogitavit. מַחֲשָׁבָה *f.* cogitatio. נְחֹשֶׁת æs.
5 חֲרֹשֶׁת *f.* artificium. *r.* חָרַשׁ aravit.
6 מַטֶּה baculus. *it* tribus. לֵב *m.* cor. צִוָּה præcepit.
7 אֹהֶל tentorium. אָרוֹן *m.* arca. עֵדוּת testimonium. *r.* עוּד. כַּפֹּרֶת *f.* operculum.
8 שֻׁלְחָן *m.* mensa. כְּלִי vas, instrumentum. מְנֹרָה *f.* lychnuchus. טָהוֹר purus. קְטֹרֶת *f.* suffitus.
9 עֹלָה holocaustum. כִּיּוֹר *m.* labrum. כֵּן basis.
10 בֶּגֶד *m.* vestis. שְׂרָד *m.* ministerium. כֹּהֵן sacerdos. כַּהֵן sacerdotio functus est. *inf. P.*
11 שֶׁמֶן *m.* oleum. קְטֹרֶת *f.* suffitus. סַמִּים aromata.

שׁבּת

13 שַׁבָּת *m.* cessatio, sabbathum. אוֹת signum. בֵּין inter.
14 חָלַל perforatus est. *P.* profanavit. כָּרַת exscidit.
15 עָשָׂה fecit. 3. *f. N.* שַׁבָּתוֹן quies, sabbathum.
16 בְּרִית *m.* fœdus. (17) נפש *N.* respiravit.
18 כָּלָה absolvit. *inf. P.* W. r. 33. p. 128. לוּחַ *m.* tabula.
כָּתַב scripsit. אֶצְבַּע *m.* digitus.

CAP. XXXII.

1 רָאָה vidit. 3. *f. k.* בּשׁשׁ *P.* tardavit. יָרַד descendit.
inf. k. W. r. 37. p. 165. הַר mons. קָהַל congregavit.
3. *f. N.* קוּם surgere. עָשָׂה *imp. K.* יָלַךְ ivit. 3. *f. k.*
עָלָה ascendit. *præt. H.* יָדַע scivit. (2) פָּרַק rupit.
נֶזֶם *m.* inauris. אֹזֶן auris. נָשִׁים mulieres. בּוֹא
venire. *imp. H.* (4) צוּר arctare, formare. 3. *f. K.*
vel *H.* חֶרֶט *m.* stylus, sculptorium instrumentum.
עֵגֶל *m.* vitulus. מַסֵּכָה *f.* fusile. *r.* נָסַךְ
5 בָּנָה exstruxit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130. חַג *m.* festum. מָחָר
& מָחֳרָת cras. (6) שׁכם *H.* mane surrexit. עָלָה
ascendit. *P.* obtulit. נָגַשׁ accessit. שֶׁלֶם pacificum.
יָשַׁב sedit. אָכַל comedit. שָׁתָה bibit. צָחַק lusit.
7 יָלַךְ ivit. *imp. H.* W. r. 37. p. 164. יָרַד descendit. *imp. K.*
שָׁחַת corrupit. (8) סוּר recedere. מַהֵר celeriter.
שָׁחָה incurvatus est. זָבַח sacrificavit.
9 קָשֶׁה *m.* durus. עֹרֶף *m.* cervix. (10) ינח *H.* הִנִּיחַ
sivit, reliquit. *imp. H.* חָרָה exarsit. אַף facies, ira.
כָּלָה absumsit. 1. *f. P.* (11) חָלָה ægrotavit. *P.* preca-
tus est. 3. *f. P.* יָצָא 2. *præt. H.* כֹּחַ *m.* virtus. חָזָק va-
lidus. (13) רַע *m.* malum. הָרַג occidit. הַר mons.
כַּלּוֹת *inf. P.* חָרוֹן *m.* excandescentia. נִחַם pœnituit.
13 זָכַר recordatus est. עֶבֶד servus. נִשְׁבַּע juravit. דָּבַר lo-
cutus est. רָבָה multiplicatus est. 1. *f. H.* זֶרַע semen.
כּוֹכָב *m.* stella. אָמַר dixit. נָתַן dedit. נָחַל possedit.
עוֹלָם æternum. (14) נִחַם pœnituit. עָשָׂה fecit.
15 פָּנָה respexit. 3. *f. k.* יָרַד descendit. לוּחַ *m.* tabula. כָּתַב
scripsit. *Part. Paul.* שְׁנַיִם duo. עֵבֶר *m.* latus, ex adverso.
16 מַעֲשֶׂה opus. מִכְתָּב scriptura. חָרַת exsculpsit. *part. Paul.*
קוֹל

Digitized by Google

17 קוֹל *m.* vox. רֵעַ *m.* vociferatio. מִלְחָמָה *f.* bellum. מַחֲנֶה castra. (18) עָנָה respondit, clamavit, cantavit. *inf. k.* & sq. *inf. P.* גְבוּרָה potentia. חֲלוּשָׁה debilitas. *r.* חָלַשׁ. (19) קָרַב appropinquavit. עֵגֶל *m.* vitulus. מְחוֹלָה *f.* chorus, chorea. שָׁלַךְ *H.* abjecit. שָׁבַר fregit. 3. *f. P.* (20) שָׂרַף combussit. טָחַן commoluit. דָקַק comminutus fuit. זָרָה dispersit. שקה *H.* potavit.
21 חַטָּאָה peccatum. גָּדוֹל magnus.
22 רַע malus. (24) פָּרַק abrupit. נָתַן dedit. שָׁלַךְ *H.* abjecit. אֵשׁ ignis. יָצָא exiit.
25 פָּרַע nudavit, avertit se. *part. Paul.* שִׁמְצָה *f.* ignominia. קוּם surgere. קָם hostis.
26 שַׁעַר *m.* porta. אָסַף congregavit.
27 חֶרֶב *m.* gladius. יָרֵךְ *m.* femur. עָבַר transivit. שׁוּב reverti. הָרַג occidit. רֵעַ socius. קָרֹב *m.* propinquus.
28 נָפַל cecidit. 3. *f.* K. W. r. 38. p. 166.
29 בְּרָכָה *f.* benedictio. (30) אוּלַי fortasse. כָּפַר picavit. *P.* expiavit. בְּעַד propter, pro. (31) אָנָּא & נָא quæso. (32) מָחָה delevit. סֵפֶר *m.* liber. כָּתַב scripsit. (34) נָחָה duxit. מַלְאָךְ *m.* angelus. פָּקַד visitavit. (35) נָגַף plaga affecit, percussit.

CAP. XXXIII.

1 גָּרַשׁ expulit. (3) זוּב fluere. חָלָב *m.* lac. דְּבַשׁ *m.* mel. עָלָה ascendit. 1. *f. k.* קָשֶׁה durus. עֹרֶף *m.* cervix. כָּלָה absumpsit. 1. *f. P.* דֶּרֶךְ via.
4 אָבַל luxit. שׁוּת imponere. עֲדִי *m.* ornatus.
5 רֶגַע *m.* momentum. אֶחָד unum. קֶרֶב medium. כָּלָה consumsit. יָרַד descendit. *imp. H.* יָדַע scivit. 1. *f. k.*
6 נָצַל eripuit. הַר mons. (6) נָטָה extendit. רָחַק procul fuit. בִּקֵּשׁ quæsivit, consuluit. *part. P.*
8 יָצָא *inf. k.* יצב *N.* נִצַּב stetit. נָבַט initus est. 3. *præt. H.*
9 עַמּוּד *m.* columna. עָנָן *m.* nubes. (11) רֵעַ socius, amicus. שָׁרַת ministravit. נַעַר puer. מוּשׁ recedere.
17 עָלָה ascendit. *imp. H.* יָדַע scivit. 2. *præt. H.* חֵן *m.* gratia. מָצָא invenit. עַיִן oculus.

Digitized by Google

13 דֶּרֶךְ via. גּוֹי *m.* gens. (14) פָּנִים facies. נוּחַ quiescere. 1. *præt. H.* (16) בַּמֶּה unde? יָדַע 3. *f.* *N.* אֵפוֹא nunc. יָלַךְ *inf. K.* פלה *N.* נִפְלָה separatus est. (18) רָאָה vidit. *H.* ostendit. כָּבוֹד *m.* gloria.
19 עָבַר transivit. טוּב *m.* bonitas. חָנַן gratiosus fuit. 1. *præt. K.* & 1. *f. K.* רָחַם misertus fuit. 1. *f.* & *præt. P.* & 1. *f. P.* (20) יָכֹל potuit. 2. *f. k.* רָאָה vidit. חַי vivens. (21) מָקוֹם locus. יצב *N.* נִצַּב stetit. צוּר *m.* rupes. (22) שׂוּם ponere. נִקְרָה *f.* cavitas, foramen. *r.* נָקַר effodit. סָכַךְ texit. כַּף vola. (23) סוּר recedere. 1. *præt. H.* כַּף manus. אֲחֹרִים posteriora. פָּנִים facies. רָאָה 3. *f. N.*

CAP. XXXIV.

1 פָּסַל dolavit, sculpsit. לוּחַ tabula. אֶבֶן lapis. רִאשׁוֹן prior. כָּתַב scripsit. שָׁבַר fregit.
2 נָכוֹן *m.* paratus, *r.* כּוּן aptare. *part. N.* רָאָה vidit. 3. *f. N.* הַר mons. (3) צֹאן *m.* grex. בָּקָר *m.* armentum. רָעָה pavit. מוּל e regione.
4 שכם *H.* mane surrexit. (5) יָרַד descendit. עָנָן nubes. יצב *N.* stetit. 3. *f. Hithp.*
6 עָבַר transiit. 3. *f. k.* רַחוּם *m.* misericors. חַנּוּן *m.* benignus. אֶרֶךְ *m.* longitudo. אַף facies, ira. אֶרֶךְ אַפַּיִם longanimis. רַב multus. חֶסֶד *f.* gratia. אֱמֶת *f.* veritas, fides. *r.* אָמַן (7) נָצַר custodivit, servavit. אֶלֶף mille. עָוֹן *m.* iniquitas. פֶּשַׁע *m.* defectio. *r.* פָּשַׁע defecit. נָקָה mundus fuit. *inf.* & 3. *f. P.* פָּקַד visitavit. עָוֹן iniquitas. אָב pater. בֵּן filius. שִׁלֵּשִׁים tertiani. רִבֵּעִים quartani.
8 מָהַר dotavit. *P.* festinavit. קָדַד inclinavit. אֶרֶץ terra. שָׁחָה incurvatus est. (9) קֶרֶב *m.* medium. קָשֶׁה durus. עֹרֶף cervix. סָלַח condonavit. עָוֹן peccatum. חָטָא peccavit. *P.* expiavit, mundavit. נָחַל possedit, hæreditavit. (10) כָּרַת excidit, pepigit. נֶגֶד coram. פלא *N.* נִפְלָא mirabilis fuit. *part. N.* בָּרָא creavit. יָרֵא timuit. *part. N.* W. r. 37. p. 162.

11 גֵּרֵשׁ expulit. (12) יֹשֵׁב habitavit. *part. K.* מוֹקֵשׁ *m.*
laqueus. *r.* יָקֹשׁ. (13) נָתַץ destruxit. 2. *f. k.* W.
r. 38. p. 166. מַצֵּבָה *f.* statua. שִׁבֵּר fregit. אֲשֵׁרָה *f.*
lucus. כָּרַת excidit. (14) שָׁחָה incurvatus fuit.
קַנָּא *m.* zelotes. (15) זָנָה scortatus est. זָבַח sa-
crificavit.
17 מַסֵּכָה *f.* fusio. *r.* נָסַךְ fudit.
18 חַג *m.* festum. מַצָּה *f.* azymum. *r.* מצץ. מוֹעֵד tem-
pus statutum. *r.* יָעַד condixit. חֹדֶשׁ *m.* mensis.
יָצָא exiit.
19 פֶּטֶר apertio. רֶחֶם *m.* uterus. מִקְנֶה *m.* pecus. זָכַר re-
cordatus est. *N.* commemoratus est. *al.* masculum pro-
duxit. 2. *f. N.* שׁוֹר *m.* bos. שֶׂה ovis.
20 חֲמוֹר *m.* asinus. פָּדָה redemit. 2. *f. k.* W. r. 33. p. 126.
עָרַף decollavit, cervicem fregit. בְּכֹר *m.* primogeni-
tus. רָאָה 3. *f. N.* רֵיקָם *m.* vacuus.
21 עָבַד servivit. חָרִישׁ *m.* aratio. קָצִיר *m.* messis. שָׁבַת
quievit. (22) שָׁבוּעַ septimana. בִּכּוּרִים primi-
tiæ. חִטָּה triticum. אָסִיף *m.* collectio. *r.* אָסַף col-
legit. תְּקוּפָה *f.* revolutio. (23) פַּעַם vice. זָכוּר
mas (24) יָרַשׁ hæres factus est. *H.* hæredem insti-
tuit. *it.* expulit. 1. *f. H.* W. r. 27. p. 163. רָחַב dilata-
vit. גְּבוּל *m.* terminus. חָמַד concupivit. 3. *f. K.* עָלָה
ascendit. *inf. k.* רָאָה vidit.
25 שָׁחַט jugulavit. חָמֵץ *m.* fermentum. דָּם sanguis.
זֶבַח sacrificium. לִין pernoctare. חַג festum.
26 רֵאשִׁית primitiæ. בִּכּוּרִים primitiæ. אֲדָמָה terra. בּוֹא.
2. *f. H.* בָּשַׁל coctus fuit. גְּדִי *m.* hædus. חָלָב *m.*
lac. אֵם mater. (27) כָּתַב scripsit. כָּרַת excidit,
pepigit. בְּרִית fœdus. (28) אָכַל comedit.
שָׁתָה bibit. לוּחַ tabula. עֲשֶׂרֶת decem. דָּבָר ver-
bum. (29) יָרַד descendit. *inf. k.* W. r. 37. p. 165.
קָרַן splenduit. עוֹר *m.* cutis. פָּנִים facies. דִּבֵּר
locutus est.
30 רָאָה vidit. 3. *f. k.* יָרֵא timuit. נָגַשׁ appropinquavit.
i. f. k.
31 שׁוּב reverti. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. p. 147. נָשִׂיא princeps.
עֵדָה cœtus. *r.* יָעַד indixit. (33) כִּלָּה absolvit.

מסוה

מַסְוֶה *m.* velamen. (34) סוּר recedere. יָצָא exivit. *inf. k.* צִוָּה præcepit. 3. *f. Pyh.*

CAP. XXXV.

1 קָהַל congregavit. 3. *f. H.* עֵדָה *f.* congregatio. עָשָׂה fecit. (2) מְלָאכָה opus. מוּת mori.

3 בָּעַר arsit. 2. *f. P.* מוֹשָׁב *m.* habitatio. *r.* יָשַׁב sedit.

5 תְּרוּמָה *f.* oblatio. *r.* רוּם tollere. נָדִיב *m.* spontaneus. לֵב cor. (6) Vide cap. 25, 3. sq.

10 חָכָם *m.* industrius, sapiens.

11 מִשְׁכָּן tabernaculum. אֹהֶל tentorium. מִכְסֶה tegumentum. קְרָסִים ansulæ. קֶרֶשׁ asser. בְּרִיחַ *m.* vectis. עַמּוּד columna. אֶדֶן basis.

12 אָרוֹן arca. בַּדִּים vectes. כַּפֹּרֶת propitiatorium. פָּרֹכֶת velum. מָסָךְ tegmen. (13) שֻׁלְחָן mensa. כְּלִי vas.

14 מְנוֹרָה candelabrum. מָאוֹר luminare. *r.* אוֹר lucere. נֵר lucerna. שֶׁמֶן oleum. (15) מִזְבֵּחַ altare. קְטֹרֶת suffitus. מִשְׁחָה unctio. סַמִּים aromata. פֶּתַח ostium. (16) מִכְבָּר *m.* cribrum. כִּיּוֹר *m.* labrum. כֵּן basis. (17) קְלָעִים tapetes. חָצֵר atrium. שַׁעַר porta.

18 יָתֵד paxillus. מֵיתָרִים funes.

19 שְׂרָד ministerium. שֵׁרֵת ministravit. כִּהֵן sacerdotio functus est. (21) נָשָׂא extulit. נָדַב sponte movit, dedit. מְלָאכָה *f.* opus. עֲבֹדָה servitus, cultus.

22 נָדִיב spontaneus. חָח *m.* fibula. נֶזֶם *m.* monile. טַבַּעַת annulus. כּוּמָז *m.* cingulum. נוּף aspergere. *H.* agitare, offerre. (23) Vid. c. 25, 3. sq.

24 רוּם tollere. *part. H.* תְּרוּמָה oblatio. מָצָא invenit. שִׁטָּה cedrus. (25) טָווּ nevit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 34. p. 136. מַטְוֶה *m.* netum. (26) לֵב cor. אֹתָן & אֹתָנָה eas. חָכְמָה sapientia.

28 בֹּשֶׂם aroma. (30) *Vid. c.* 31, 3. *sq.*

34 יָרָה jecit. *H.* docuit. *inf. H.* W. r. 37. p. 163. מַטֶּה baculus. tribus. (35) חָרָשׁ *m.* faber. *r.* חָרַשׁ aravit, fabricavit. חֹשֵׁב *m.* artifex. *r.* חָשַׁב cogitavit. רָקַם acu pinxit.

by Google

CAP. XXXVI.

1 תְּבוּנָה *f.* intelligentia. *Vid. c.* 31, 3.
2 קָרַב accessit. (3) נְדָבָה *f.* spontanea oblatio.
5 רָבָה multiplicatus est. דַּי sufficientia.
6 צִוָּה præcepit. עָבַר transiit. 3. *f. H.* W. r. 29. p. 99. מַחֲנֶה castra. כָּלָא cohibuit, continuit, clausit.
6 יתר *H.* reliquit. *Vers.* 8. *sq. Vid. c.* 26.

CAP. XXXVII.

Vid. c. 25. & 30. (36) יָצַק effudit. 3. *f. k.*

CAP. XXXVIII.

Vid. c. 27.

CAP. XXXIX.

Vid. c. 28. (37) מַעֲרָכָה aptatio, ordo. *r.* עָרַךְ ordinavit. (40) מֵיתָרִים funes.

CAP. XL.

2 חֹדֶשׁ *m.* mensis. אֶחָד unus, primus. קוּם surgere. *H.* erigere. (3) סָכַךְ texit. 2. *præt. K.* פָּרֹכֶת velum. מִשְׁכָּן tabernaculum.
4 עֵרֶךְ *m.* dispositio. עָרַךְ ordinavit.
9 שֶׁמֶן *m.* oleum. מָשַׁח unxit. (22) רָחַץ lavit.
13 לָבַשׁ induit. כָּהַן sacerdotio functus est.
15 מָשַׁח unxit. מִשְׁחָה unctio. כְּהֻנָּה sacerdotium.
17 קוּם surgere. 3. *præt. Hoph.* W. r. 36. p. 155.
18 קוּם 3. *f. Hiph.* (29) פָּרַשׂ expandit. מִכְסֶה tegumentum. (20) כַּפֹּרֶת *f.* operculum.
21 סָכַךְ obtexit. 3. *f. H.* W. r. 33. p. 130.
23 עָרַךְ ordinavit. (25) עָלָה ascendit. 3. *f. k.*
27 קָטַר adolevit. 3. *f. H.* W. r. 27. p. 92.
32 בא venire. קָרַב accessit. *inf. k. cum* ה *parag.* & *aff.*

פלח

Digitized by Google

33 כִּלָּה absolvit. 3.*f.P.* (34) כִּסָּה operuit, texit. 3.*f.P.*
כָּבוֹד *m.* gloria. מִשְׁכָּן habitatio. *r.* שָׁכַן habitavit.
36 עָלָה ascendit. *inf. N.* & seq. 3.*f.N.* מַסָּע iter. *r.* נָסַע
profectus est.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

LEVITICUS CAP. I.

1 קָרָא vocavit. 3.*f.k.W.* r. 32. p. 120. מוֹעֵד conventus. *r*
יָעַד condixit. (2) קָרַב obtulit. 3.*f.H.* קָרְבָּן *m*
oblatio. בְּהֵמָה *f.* jumentum. בָּקָר *m.* bos. צאן *m.*
grex. (3) עוֹלָה sacrificium. זָכָר *m.* mas. תָּמִים
integer. פֶּתַח *m.* ostium. רָצוֹן *m.* voluntas. *r.* רָצָה
voluit. *N.* acceptatus est.
4 סָמַךְ innixus fuit. כִּפֵּר pice obduxit. *P.* placavit.
5 שָׁחַט jugulavit. כֹּהֵן *m.* sacerdos. זָרַק sparsit. מִזְבֵּחַ
m. altare. סָבִיב circum. (6) פָּשַׁט detraxit, nu-
davit. נִתַּח *P.* divisit. נְתָחִים membra, frusta.
7 עָרַךְ ordinavit, struxit. עֵץ lignum. אֵשׁ *m.* ignis.
8 פֶּדֶר *m.* adeps, intestina. *Gusset.* cauda.
9 קֶרֶב medium. כְּרָעַיִם *f.* crura. רָחַץ lavit. 3.*f.k.W.* r.
23. p. 83. קִטֵּר adolevit. אִשֶּׁה ignitum. רֵיחַ *m.*
odor. נִיחוֹחַ *m.* quies, acquiescentia. (10) כֶּשֶׂב *m.*
agnus. עֵז *f.* capra. (11) יָרֵךְ *m.* latus. צָפוֹן *m.*
aquilo.
12 קֶרֶב *m.* medium. רָחַץ lavit. (14) עוֹף *m.* volucris.
תּוֹר *m.* turtur. יוֹנָה *f.* columba.
15 מָלַק ungue secuit, discerpsit. מָצָה expressit. קִיר *m.*
paries. (16) סוּר recedere. 3.*præt.H.W.* r. 36. p. 150.
מֻרְאָה *f.* ingluvies. נוֹצָה *f.* pluma. דֶּשֶׁן *m.* cinis.
17 שִׁסַּע diffidit. כָּנָף ala. בדל *H.* divisit, separavit.

CAP. II.

1 מִנְחָה *f.* oblatio. *r.* נָחָה adduxit. *vel* מנח donavit. סֹלֶת
f. simila. יָצַק effudit, infudit. שֶׁמֶן oleum. לְבֹנָה
f. thus.

Digitized by Google

2 בּוֹא venire. *H.* adducere. קָמַץ collegit in pugillum. מְלֹא *m.* plenitudo. קֹמֶץ pugillus. סֹלֶת ſimila. אַזְכָּרָה *f.* ſuffimentum memoriale. *r.* זָכַר (3) נוֹתֶרֶת *f.* reſiduum. *part. N. r.* יתר *H.* reliquit. (4) מַאֲפֶה *m.* coctum. *r.* אָפָה coxit. תַּנּוּר *m.* furnus, fornax. חַלָּה *f.* placenta. מַצָּה *f.* azymum. בָּלַל miſcuit. רָקִיק *m.* laganum, placenta tenuis. מָשַׁח unxit. *Part. Pyal.* (5) מַחֲבַת *f.* ſartago. *r.* חבת.

6 פָּתַת fregit. פַּת fruſtum. (7) מַרְחֶשֶׁת *f.* cacabus. *r.* רָחַשׁ ebullivit. (8) נָגַשׁ acceſſit. *H.* obtulit. 3. *præt. H.* W. r. 36. p. 166. (9) רוּם tollere. *H.* קָטַר adolevit. (11) חָמֵץ *m.* fermentum. שְׂאֹר *m.* fermentum. דְּבַשׁ *m.* mel. (13) מֶלַח *m.* ſal. *r.* מָלַח ſalivit. שָׁבַת quievit, ceſſavit. 2. *f. H.* בְּרִית *m.* fœdus. (14) בִּכּוּרִים primitiæ. אָבִיב *m.* ariſta, ſpica. קָלָה torrefecit. *Part. Paul.* W. r. 33. p. 130. גֶּרֶשׂ *m.* contuſum. *r.* גָּרַס *H.* minuit, fregit. כַּרְמֶל *m.* ſpica virens. (15) שׂוּם ponere.

CAP. III.

1 זֶבַח *m.* ſacrificium. זָכָר *m.* mas. נְקֵבָה *f.* fœmina.

2 סָמַךְ innixus fuit. שָׁחַט mactavit. זָרַק ſparſit.

3 שֶׁלֶם pacificum. אִשֶּׁה ignitum. חֵלֶב *m.* adeps. כָּסָה obtexit. *Part. P.* קֶרֶב *m.* inteſtinum.

4 כְּלָיוֹת *f.* renes. כְּסָלִים ilia. *r.* כָּסַל ſtultus fuit. יֹתֶרֶת *f.* reticulum. כָּבֵד *m.* jecur. סוּר recedere. *H.* auferre. 3. *pl. f. H.* (5) קָטַר adolevit. רֵיחַ odor. נִיחֹחַ quies. קָרְבָּן oblatio. *r.* קָרַב acceſſit.

7 כֶּשֶׂב *m.* ovis. *Vid. cap.* I, 4. 5.

9 אַלְיָה *f.* cauda. תָּמִים perfectus. עֻמַּת ſecundum, ex adverſo. עָצֶה *m.* ſpina dorſi. *r.* עָצָה annuit.

11 לֶחֶם panis. (12) עֵז *f.* capra.

15 סוּר recedere. 3. *f. H.* (16) כֹּהֵן *m.* ſacerdos.

17 חֻקָּה *m.* ſtatutum. עוֹלָם æternum. דּוֹר generatio. מוֹשָׁב *m.* habitatio. *r.* יָשַׁב. דָּם ſanguis. אָכַל comedit.

CAP.

CAP. IV.

2 חָטָא peccavit. *fœm.* 3. *f. k.* W. r. 32. p. 120. שְׁגָגָה *f.* error, ignorantia. מִצְוָה præceptum.
3 מָשִׁיחַ unctus. אַשְׁמָה *f.* reatus. חַטָּאה peccatum. פַּר *m.* juvencus. בָּקָר *m.* bos. חַטָּאת sacrificium pro peccato. (4) בּוֹא venire. פֶּתַח ostium. סָמַךְ innixus fuit. (6) טָבַל intinxit. אֶצְבַּע *m.* digitus. *r.* צָבַע pinxit. נָזָה aspersus fuit. 3. *præter. H.* W. r. 38. p. 166. פַּעַם vice. פָּרֹכֶת *f.* velum.
7 קֶרֶן *f.* cornu. קְטֹרֶת suffitus. סַמִּים aromata. אֹהֶל tentorium. מוֹעֵד conventus. שָׁפַךְ effudit. יְסוֹד *m.* fundamentum. עֹלָה sacrificium.
8 רוּם auferre. 3. *f. H.* & v. 10. seq. 3. *f. Hoph.* W. r. 36. p. 155. שׁוֹר *m.* bos. *Reliqua vid.* c. 13, 3. 4.
11 עוֹר *m.* pellis. כְּרָעַיִם crura. קֶרֶב intestina. פֶּרֶשׁ *m.* fimus. (12) יָצָא exiit. *H.* eduxit. חוּץ foras, extra. טָהוֹר *m.* purus. שֶׁפֶךְ effusio. דֶּשֶׁן *m.* cinis. שָׂרַף combussit. עֵץ lignum.
13 שָׁגָה erravit. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. p. 138. נֶעְלַם abditum fuit. *Præt. N.* קָהָל *m.* congregatio. אָשֵׁם reus fuit.
14 יָדַע cognovit. I. *præt. N.* W. 37. p. 162. הַחַטָּאה *f.* peccatum. (15) זָקֵן *m.* senex. עֵדָה *f.* congregatio.
17 טָבַל intinxit. שֶׁבַע septem. פַּעַם vice.
20 כִּפֵּר picavit. *P.* expiavit. סָלַח remisit.
22 נָשִׂיא *m.* princeps. אָשֵׁם reus. (23) שָׂעִיר *m.* hircus. עֵז capra. זָכָר masculus. תָּמִים perfectus.
26 שְׁלָם eucharisticum.
28 שְׂעִירָה *f.* capra. נְקֵבָה *f.* fœmina.
31 סוּר recedere. 3. *f. H.* & *præt. Hoph.*
32 כֶּבֶשׂ ovis, agnus.

CAP. V.

1 אָלָה *f.* execratio, blasphemia. עֵד *m.* testis. אוֹ sive. נגד *H.* indicavit. נָשָׂא tulit. עָוֹן *m.* iniquitas.
2 נָגַע tetigit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 166. טָמֵא immundus. נְבֵלָה *f.* cadaver. חַיָּה fera. אָשֵׁם reus. נֶעְלַם *N.* latitavit.

3 טֻמְאָה f. impuritas. (4) נִשְׁבַּע juravit. בָּטָא effutivit. שָׂפָה f. labium. רוּעַ malum esse. inf. H. יָטַב bonus fuit. אֶחָד m. אַחַת f. unus, a.

6 בּוֹא venire. H. adducere. אָשָׁם m. reatus, it. sacrificium pro reatu. נְקֵבָה fœmina. כֶּשֶׂב m. כִּשְׂבָּה f. ovis. שְׂעִירָה capra. כִּפֵּר expiavit.

7 נָגַע tetigit. דַּי sufficientia. שֶׂה f. parva pecus. תּוֹר m. turtur. יוֹנָה f. columba. (8) כֹּהֵן m. sacerdos. מָלַק ungue secuit, discerpsit. מוּל e regione. עֹרֶף m. cervix. בדל H. divisit.

9 נָזָה aspersit. קִיר m. paries. שָׁאַר reliquus fuit. מָצָה expressit. 3 f. N. יְסוֹד m. fundamentum.

10 מִשְׁפָּט m. ritus, modus, mos. סָלַח remisit.

11 נשג H. assecutus est. 3. f. H. W. r. 38. p. 166. עֲשִׂירִת f. decima pars. סֹלֶת f. simila. לְבֹנָה f. thus. חַטָּאָה peccatum, sacrificium pro peccato.

12 קֹמֶץ m. pugillus. קָמַץ collegit. מְלֹא plenitudo. אַזְכָּרָה f. memoriale. קִטֵּר adolevit.

13 מִנְחָה f. munus. (15) מָעַל prævaricatus est. מַעַל m. prævaricatio. שְׁגָגָה f. error. r. שָׁגַג erravit. אַיִל aries. תָּמִים integer. עֵרֶךְ m. æstimatio. אָשָׁם m. reatus. שֶׁקֶל siclus. (16) שָׁלַם perfectus fuit. P. solvit, rependit. חֲמִישִׁית quinta pars. יָסַף addidit. (17) נָשָׂא tulit. עָוֹן iniquitas.

21 כָּחַשׁ mentitus fuit. עָמִית m. proximus. פִּקָּדוֹן depositum. תְּשׂוּמֶת f. positio. גָּזֵל m. גְּזֵלָה f. raptum. r. גָּזַל rapuit. עָשַׁק defraudavit, oppressit.

22 מָצָא invenit. אֲבֵדָה deperditum. נִשְׁבַּע juravit. שֶׁקֶר m. mendacium. (23) שׁוּב reverti. H. restituere. עֹשֶׁק oppressio. נָתַן dedit.

25 אַיִל m. aries. עֵרֶךְ m. æstimatio.

CAP. VI.

2 צִוָּה præcepit. imp. P. W. r. 33. p. 135. מוֹקְדָה f. adustio. r. יָקַד adussit, arsit. 3. fœm. f. Hoph. W. r. 37. p. 165.

3 לָבַשׁ induit. מַד m. mensura, vestis. בַּד m. linum. מִכְנָסַיִם

מִכְנְסַיִם femoralia. רוּם tollere. דֶּשֶׁן *m.* cinis. אָכַל comedit. שׂוּם ponere. אֵצֶל apud.
4 פָּשַׁט exuit, nudavit. בֶּגֶד *m.* vestimentum. יָצָא extulit. 3. *præt. H.* W. r. 37. p. 163. חוּץ foras. מַחֲנֶה *m.* castra. מָקוֹם locus. טָהוֹר purus.
5 כָּבָה extinctus est. בָּעַר arsit. עָרַךְ instruxit. קָטַר adolevit. חֵלֶב *m.* adeps. שֶׁלֶם eucharisticum.
7 קָרַב accessit. *H.* obtulit. (8) רוּם tollere. קֹמֶץ pugillus. סֹלֶת simila. שֶׁמֶן oleum. לְבֹנָה thus. רֵיחַ odor. נִיחֹחַ quies. אַזְכָּרָה memoriale.
9 יתר *N.* נוֹתָר reliquus fuit, *part. N.* אָכַל comedit. מַצָּה *f.* azymum. חָצֵר *c.* atrium. אֹהֶל tentorium.
10 אָפָה coxit. 2. *f.* N.W. r. 33. p. 126. חָמֵץ *m.* fermentum. חֵלֶק *m.* pars. נָתַן dedit. אִשֶּׁה ignitum.
11 חוֹק statutum. נָגַע tetigit. (13) מָשַׁח unxit. *inf. N.* תָּמִיד jugiter. מַחֲצִית dimidium.
14 מַחֲבַת *f.* sartago. עָשָׂה fecit. מֻרְבֶּכֶת *f.* tostum, frixum; bullatum. תֻּפִינִים cocturæ. *r.* אָפָה. פַּת *m.* frustum.
15 מָשִׁיחַ unctus. כָּלִיל totum. קָטַר adolevit. 3. *f. H.*
18 שָׁחַט jugulavit. קֹדֶשׁ *m.* sanctum.
19 חָטָא peccavit. *P.* expiavit. אָכַל comedit. חָצֵר atrium.
20 נָזָה aspersit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 166. דָּם sanguis. בֶּגֶד *m.* vestis. כָּבַס lavit. 2. *f. P.* (21) חֶרֶשׂ *m.* testa. בָּשַׁל coctus est. 3. *f. Py.* & sq. *præt. Pyh.* שָׁבַר fregit. נְחֹשֶׁת *m.* æs. מָרַק tersit, expolivit. שָׁטַף immersit.
23 בּוֹא venire. 3. *f. Hoph.* כִּפֶּר expiavit. אָכַל comedit. 3. *f. N.* שָׂרַף combussit.

CAP. VII.

2 שָׁחַט jugulavit. זָרַק sparsit. (3) חֵלֶב *m.* adeps. קָרַב appropinquavit. אַלְיָה *f.* cauda. כָּסָה texit. קֶרֶב *m.* intestinum. (4) כְּלָיֹת renes. כְּסָלִים *m. pl.* ilia. יוֹתֶרֶת rete. כָּבֵד jecur. סוּר recedere.
8 עוֹר *m.* pellis. הָיָה fuit. 3. *f. k.* (9) תַּנּוּר *m.* furnus. אָפָה coxit. עָשָׂה fecit. מַרְחֶשֶׁת *f.* cacabus. מַחֲבַת *f.* sartago. (10) בָּלַל miscuit. חָרֵב *m.* siccus.

 חוּרָה

12 תּוֹדָה *f.* gratiarum actio. זֶבַח sacrificium. חַלָּה *f.* placenta. מַצָּה azymum. רָקִיק *m.* laganum. מָשַׁח unxit. שֶׁמֶן oleum. מֻרְבֶּכֶת *f.* bullatum.
13 שְׁלָם eucharisticum.
14 תְּרוּמָה *f.* elatio, oblatio. זָרַק sparsit.
15 יַנִּיחַ *H.* reliquit, posuit. 3. *f.* *H.* W. r. 2. p. 6.
16 נֶדֶר *m.* votum. נְדָבָה *f.* voluntarium. מָחֳרָת cras. יוֹתַר *N.* relictus est. (17) שָׂרַף cremavit.
18 רָצָה voluit, placuit. 3. *f.* *N.* W. r. 33. p. 126. חָשַׁב cogitavit, imputavit. פִּגּוּל *m.* abominatio. עָוֹן *m.* iniquitas. נָשָׂא tulit. (19) טָמֵא immundus. טָהוֹר purus. (20) טֻמְאָה *f.* immundities. כָּרַת excidit. עַם populus. (21) נָגַע attigit. שֶׁקֶץ *m.* abominatio. (24) נְבֵלָה *f.* cadaver. טְרֵפָה discerptum. *r.* טָרַף discerpsit. מְלָאכָה *f.* opus.
26 מוֹשָׁב *m.* habitatio. עוֹף *m.* avis.
30 חָזֶה *m.* pectus. תְּנוּפָה agitatio. *r.* נוּף *H.* agitare.
31 הִקְטִיר adolevit. (32) שׁוֹק *m.* armus. יָמִין dexter.
33 מָנָה portio. (35) מִשְׁחָה unctio. קָרַב appropinquavit. אִשָּׁה ignitum. (36) דּוֹר generatio.
37 מִנְחָה munus. אָשָׁם *m.* reatus. מִלֻּאִים, מִלּוּאִים *m.* *pl.* impletiones.
38 צִוָּה præcepit. קָרְבָּן oblatio. לָקַח accepit.

CAP. VIII.

2 לָקַח accepit. *imp.* *K.* בֶּגֶד *m.* vestis. מִשְׁחָה unctio. פַּר *m.* juvencus. אַיִל *m.* aries. סַל canistrum.
3 עֵדָה *f.* cœtus. קָהַל convocavit.
4 רָחַץ lavit. (7) כֻּתֹּנֶת *f.* tunica. חָגַר accinxit. אַבְנֵט *m.* balteus. לָבַשׁ induit. מְעִיל *m.* pallium. חֵשֶׁב artificium, *al.* cingulum. אֵפוֹד *m.* humerale, amiculum. *r.* אָפַד vestivit. 3. *f.* *k.*
8 חֹשֶׁן *m.* pectorale. Vide Exod. cap. 28. v. 4.
9 מִצְנֶפֶת cidaris. מוּל e regione. חֵשֶׁב artificium, cingulum. צִיץ *m.* bractea. זָהָב aurum. נֵזֶר *m.* corona.
10 מִשְׁכָּן *m.* tabernaculum. (11) נָזָה sparsit. 3. *f.* *H.* פַּעַם vice. כִּיּוֹר *m.* labrum. כֵּן *m.* basis, scapus. *r.* כּוּן.

יצק

12 יָצַק fudit. (13) לָבַשׁ induit. חָגַר accinxit. חָבַשׁ ligavit. מִגְבָּעוֹת *f.* tiaræ. (14) סָמַךְ innixus fuit.
15 אֶצְבַּע *m.* digitus. יְסוֹד *m.* fundamentum.
16 יֹתֶרֶת *f.* reticulum. כָּבֵד *m.* jecur. כְּלָיוֹת renes.
17 פֶּרֶשׁ *m.* fimus. מַחֲנֶה *f.* castra.
19 שָׁחַט mactavit. זָרַק sparsit. (20) נִתַּח divisit. נֵתַח *m.* membrum, frustum. פֶּדֶר adeps, intestina. *Guss.* cauda. (21) כְּרָעַיִם crura. רָחַץ lavit. רֵיחַ *m.* odor. (23) תְּנוּךְ infimum auris. יְמָנִי *m.* dexter. בֹּהֶן *m.* pollex. (25) חֵלֶב adeps. אַלְיָה cauda. (26) סַל *m.* canistrum. חַלָּה *f.* placenta. רָקִיק *m.* laganum. (27) *Sequent. vid.* Exod. XXIX. v. 24. seq.

CAP. IX.

2 עֵגֶל *m.* vitulus. בָּקָר *m.* bos. אַיִל aries.
3 שָׂעִיר hircus. עֵז capra. כֶּבֶשׂ *m.* agnus.
4 שׁוֹר *m.* bos. בָּלַל miscuit. רָאָה vidit.
6 כָּבוֹד gloria. (8) שָׁחַט jugulavit. חַטָּאת *f.* peccatum. (9) טָבַל intinxit.
11 שָׂרַף combussit. (12) מָצָא invenit. 3. *f.* *H.* W. r. 32. p. 124. זָרַק sparsit. (17) מִלְּבַד præter.
19 אַלְיָה *f.* cauda. Vid. cap. VII. v. 3.
20 חָזֶה *m.* pectus. (22) נָשָׂא extulit. 3. *f.* *k.* W. r. 38. p. 166. בָּרַךְ benedixit. יָרַד descendit.
23 רָאָה vidit. 3. *f.* *N.* (24) יָצָא exiit. 3. *fam.* *f.* *K.* W. r. 37. p. 160. אָכַל comedit. רָנַן clamavit, cecinit. 3. *f.* *k.* W. r. 41. p. 171. נָפַל cecidit.

CAP. X.

1 מַחְתָּה *f.* thuribulum. קְטֹרֶת *m.* suffitus. זָר *m.* alienus, peregrinus. (3) קָרוֹב propinquus. כָּבַד gravis fuit. *N.* honoratus est. דָּמַם siluit, obmutuit.
4 דּוֹד, דֹּד *m.* amicus, patruelis. חוּץ extra.
5 כֻּתֹּנֶת *m.* vestis. (6) פָּרַע nudavit. פָּרַם discidit.

Digitized by Google

dit. 2. *pl. f. k.* קָצַף iratus fuit. בָּכָה flevit. שְׂרֵפָה *f.* incendium. (9) יַיִן vinum. שֵׁכָר *m.* inebriativum, potus inebrians. שָׁתָה bibit. בּוֹא venire. חֻקָּה statutum. (10) חוֹל *m.* profanum. טָמֵא *m.* immundus. טָהוֹר mundus.

11 יָרָה jecit. *H.* docuit. (12) יתר *N.* reliquus fuit. אֵצֶל prope, apud. (13) חק demensum, statutum. (14) חָזֶה *m.* pectus. שׁוֹק *m.* armus. תְּנוּפָה agitatio. תְּרוּמָה elevatio.

16 דָּרַשׁ perquisivit. שָׂרַף combussit.

18 בּוֹא venire. *præt. Hoph.* W. r. 36. p. 155. פְּנִימָה intus, intrinsecus. (19) יָטַב bonus fuit.

CAP. XI.

2 חַיָּה bestia. (3) פַּרְסָה *f.* ungula. *r.* פָּרַס divisit. *part. H.* שֶׁסַע *f.* fissura. *r.* שָׁסַע diffidit. גֵּרָה *f.* rumen, cibus ruminis. מַעֲלָה ascensus. *r.* עָלָה ascendit.

4 עָלָה ascendit. *Part. Hiph.* טָמֵא immundus. גָּמָל *m.* camelus. (5) שָׁפָן *m.* cuniculus. *Bochart.* mus montanus. (6) אַרְנֶבֶת *f.* lepus.

7 חֲזִיר *m.* sus. גָּרַר dissecuit, ruminavit.

8 נְבֵלָה *f.* cadaver. נָגַע tetigit. (9) סְנַפִּיר *m.* pinna piscium. קַשְׂקֶשֶׂת *f.* squama. יָם mare. נַחַל torrens. (10) שֶׁרֶץ reptile. שֶׁקֶץ *m.* abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus est. (13) נֶשֶׁר aquila. פֶּרֶס ossifraga. עָזְנִיָּה haliætus, valeria, *μελαινάετος*, nigra aquila. (14) דָּאָה *Trem.* milvus. ita voc. a דָּאָה volando, sed Deut. 14, 13. רָאָה dicitur a videndo. אַיָּה *Tr.* pica. *Boch.* æsalon. *it.* milvus. מִין species. (15) עֹרֵב corvus.

16 יַעֲנָה *Tr.* ulula. *Boch.* struthio. תַּחְמָס *Tr.* hirundo. *Al.* struthio. שַׁחַף æsalon, larus. נֵץ accipiter.

17 כּוֹס bubo, onocrotalus. שָׁלָךְ mergus. יַנְשׁוּף noctua, bubo. (18) תִּנְשֶׁמֶת monedula, noctua, talpa, porphyrio, vespertilio, glis, chamæleon. קָאָת platea, pelecanus. רָחָם merops. *al.* vultur, pica.

19 חֲסִידָה ciconia. אֲנָפָה ardea, milvus iracundus. הַדּוּכִיפַת attagen, *al.* upupa, gallus ſylveſtris. עֲטַלֵּף veſpertilio.
21 כְּרָעַיִם *m.* crura. נַתֵּר ſaliit.
22 אַרְבֶּה locuſta. סָלְעָם bombyx, attacus, attelabus. *al.* locuſtæ ſpecies. חַרְגֹּל cantharus. חָגָב cicada, bruchus, locuſta. (24) עֶרֶב veſpera.
25 כִּבֵּס lavit. (29) חֹלֶד muſtela, talpa. עַכְבָּר mus. צָב teſtudo, lacerta, bufo. (30) אֲנָקָה attelabus, ſtellio. כֹּחַ lacerta. לְטָאָה ſtellio, ſalamandra, lacerta. חֹמֶט chamæleon, lacerta, teſtudo. תִּנְשֶׁמֶת limax, talpa, *monedula*.
31 שֶׁרֶץ *m.* reptile. (32) כְּלִי vas. עוֹר *m.* pellis. שַׂק *m.* ſaccus. יוּבָא venire. 3. *f. Hoph.* W. r. 36. p. 155.
33 חֶרֶשׂ *m.* teſta. כְּלִי vas. נָפַל cecidit. תָּוֶךְ medium. שָׁבַר fregit. (34) מַשְׁקֶה *m.* potus. שָׁתָה bibit. נְבֵלָה cadaver. (35) תַּנּוּר *m.* furnus. כִּירַיִם *m.* teſtæ, chytropodes נָתַץ deſtruxit. 3. *f. Hoph.* W. r. 38. p, 167. (36) מַעְיָן *m.* fons. בּוֹר *m.* ciſterna. מִקְוֵה congregatio, receptaculum.
37 זֶרַע *m.* ſemen. זֵרוּעַ ſativum. *r.* זָרַע ſeminavit.
38 נָתַן dedit. 3. *f. Hoph.*. (40) נָשָׂא portavit. כִּבֵּס lavit.
41 שֶׁרֶץ reptile. שֶׁקֶץ *m.* abominatio.
42 גָּחוֹן *m.* venter, pectus. מַרְבֶּה multum, multitudo.
43 טָמֵא immundus fuit. *imp. Hithp.*
44 רָמַשׂ reptavit. (47) הִבְדִּיל ſeparavit.

CAP. XII.

2 נִדָּה *f.* ſeparatio. זָכָר maſculus. יָלַד peperit. דְּוֹת languores. *r.* דוה. (3) מוּל circumcidere. עָרְלָה *f.* præputium. (4) טָהֳרָה purificatio. מִקְדָּשׁ ſanctuarium. (5) נְקֵבָה *f.* fœmina. יָשַׁב habitavit, ſedit. (6) מְלֹאת plenitudo. כֶּבֶשׂ *m.* agnus. שָׁנָה annus. יוֹנָה *f.* columba. תֹּר *m.* turtur.
7 קָרַב appropinquavit. כִּפֶּר expiavit. מָקוֹר *f.* profluvium, fons. *r.* קוּר effodere. דָּם ſanguis. יָלַד peperit.
8 דֵּי *conſtr.* דַּי ſufficientia. שֶׂה agnus.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XIII.

2 עוֹר *m.* cutis. שְׂאֵת *m.* tumor. *r.* נָשָׂא. סַפַּחַת *m.* scabies, abscessus. *r.* סָפַח aggregavit. בַּהֶרֶת *f.* papula. נֶגַע *m.* plaga. צָרַעַת *f.* lepra. בּוֹא venire. *præt. Hoph.* (3) שֵׂעָר *m.* pilus. הָפַךְ mutavit. *it.* mutatus est. לָבָן *m.* albus. מַרְאֶה aspectus. *r.* רָאָה. עָמֹק *m.* profundum. טָמֵא impurus fuit. *P.* impurum pronunciavit. (4) סָגַר clausit, inclusit.
5 עָמַד stetit. עַיִן oculus. פָּשָׂה diffudit se. שֵׁנִית secundo.
6 כָּהָה caligavit. *Al. Nom.* כֵּהֶה *f.* contractum. מִסְפַּחַת scabies. (7) טָהֳרָה mundities.
10 מִחְיָה *f.* vivacitas. שְׂאֵת tumor.
11 יָשֵׁן dormivit. *N.* inveterascere. נוֹשֶׁנֶת inveteratum. טָמֵא immundus.
12 פָּרַח effloruit. כָּסָה texit. ראשׁ caput. רֶגֶל pes.
15 חַי vivens. (18) שְׁחִין ulcus. רָפָא sanavit.
19 אֲדַמְדָּם *m.* subrubidus. *r.* אָדַם splenduit, rubuit.
20 שָׁפָל *m.* depressus, humilis.
23 צָרֶבֶת *f.* inflammatio.
24 מִכְוָה *f.* adustio.
29 זָקָן *m.* barba. (30) צהוֹב *m.* fulgens, fulvus. דַּק *m.* tenuis. נֶתֶק *m.* porrigo *r.* נָתַק avulsit.
31 שָׁחוֹר *m.* niger. סָגַר clausit.
33 גִּלַּח rasit. (36) בִּקֵּר quæsivit.
38 בֶּהָרוֹת maculæ. (39) כֵּהוֹת corrugationes. בֹּהַק *m.* pustula, vitiligo. פָּרַח effloruit.
40 מָרַט depilavit, glabravit. קֵרֵחַ *m.* calvus.
41 פֵּאָה angulus. גִּבֵּחַ recalvaster.
42 קָרַחַת *f.* calvitium. גַּבַּחַת recalvatio.
44 צָרוּעַ leprosus. ראשׁ *m.* caput.
45 פָּרַם scidit. פָּרַע retexit. שָׂפָה labium. עָטָה obvelavit.
46 בָּדָד *m.* solus. מִחוּץ extra. מַחֲנֶה castra. מוֹשָׁב habitatio. *r.* יָשַׁב habitavit.
47 צֶמֶר *m.* lana. פִּשְׁתָּה *f.* linum.
48 שְׁתִי *m.* trama, filum ductile, stamen. עֵרֶב *m.* trama. *it.* licium, subtegmen. עוֹר pellis.
49 יְרַקְרַק *m.* subviridis. רָאָה vidit.

מאר

Digitized by Google

51 מאר *H.* corrosit. *part. H. fœm.* מַמְאֶרֶת pungens, rodens.
52 שָׂרַף combussit.
54 כִּבֵּס abluit. שֵׁנִית secundo.
55 עַיִן oculus, superficies color. פַּחַתַת *f.* corrosio, imminutio. (56) קָרַע laceravit, abrupit. בֶּגֶד *m.* vestis.
58 סוּר recedere.

CAP. XIV.

2 מְצֹרָע leprosus. טָהֳרָה *f.* mundicies. בוא venire. *Pr. Hoph.* (3) מַחֲנֶה castra. רָפָא sanavit.
4 צִפֹּר *c.* avicula. אֶרֶז *m.* cedrus. שָׁנִי dibaphum. תּוֹלַעַת *f.* coccineum. אֵזוֹב *m.* hyssopus.
5 שָׁחַט jugulavit. כְּלִי *m.* vas. חֶרֶשׂ testa.
6 טָבַל intinxit. (7) נָזָה aspersit. 3. *præt. H.* W. r. 23. p. 125. & r. 38. p. 166. (8) גִּלַּח rasit. שֵׂעָר *m.* pilus. רָחַץ abluit. (9) גַּבֹּת supercilia. עַיִן *m.* oculus. (10) כֶּבֶשׂ agnus. כַּבְשָׂה agna. סֹלֶת similago. לֹג sextarius. תָּמִים integer. בָּלַל miscuit.
11 עָמַד stetit. (12) אָשָׁם *m.* reatus. נוּף *H.* agitare.
14 תְּנוּךְ auricula, imum auris. אֹזֶן auris. בֹּהֶן pollex.
15 יָצַק fudit. (17) יֶתֶר *m.* residuum. *Vid. Exod.* XXIX. *v.* 20. *seq.* (19) טֻמְאָה immundicies.
21 דַּל *m.* tenuis. נשג *H.* הִשִּׂיג assecutus est.
34 נֶגַע plaga. אֲחֻזָּה *f.* possessio. (36) פָּנָה vertit, respexit.
37 קִיר *m.* paries. שְׁקַעֲרוּרוֹת fossulæ, profunditates. *r.* שָׁקַע submersus fuit. (38) סָגַר occlusit.
39 פָּשָׂה diffudit. (40) חָלַץ exuit. *P.* eripuit. אֶבֶן *m.* lapis.
41 קָצַע *H.* abrasit. שָׁפַךְ effudit. עָפָר *m.* pulvis. קָצָה abrasit, resecuit. (42) טוּחַ oblinere.
43 פָּרַח effloruit. אַחַר post. (44) מַמְאֶרֶת corrodens. *r.* מאר. (45) נָתַץ destruxit.
47 שָׁכַב cubuit. כִּבֵּס lavit.
48 רָפָא sanavit. 3. *præt. N.* (50) חֶרֶשׂ testa.
56 שְׂאֵת *m.* tumor. *r.* נָשָׂא tulit. סַפַּחַת *f.* scabies, apostema. בַּהֶרֶת *f.* papula.
57 יָרָה jecit. *H.* docuit.

CAP.

CAP. XV.

2 זוב fluere. זָב fluens, gonorrhæa affectus. זוב fluxus.
3 רָר ex ריר salivavit. חָתַם obsignavit. 3. *præt. H.* W. r. 30. p. 106. (4) מִשְׁכָּב *m.* cubile. יָשַׁב sedit. 3. *f. k.*
5 נָגַע tetigit. כִּבֵּס lavit. רָחַץ lavit.
8 רָקַק exspuit. (9) מֶרְכָּב *m.* currus, sedile.
11 שָׁטַף immersit, abluit. עֶרֶב vespera.
13 סָפַר numeravit. חַי *m.* vivens. *pl.* חַיִּים.
16 שִׁכְבָה *f.* cubatio, concubitus. זֶרַע semen.
19 נִדָּה *f.* separatio. נָגַע tetegit.
20 יָשַׁב sedit. 3. *fœm. f.* K. W. r. 37. p. 161.
31 נָזַר separavit. 2. *præt. H. pl.* W. r. 38. p. 166. מִשְׁכָּן *m.* tabernaculum. (33) דָּוֶה *m.* דָּוָה *f.* languidus.

CAP. XVI.

1 קָרַב appropinquavit. *inf. K.* מות mori.
2 פָּרֹכֶת *f.* velum. כַּפֹּרֶת *f.* operculum. אָרוֹן *m.* arca. עָנָן *m.* nubes. (3) פַּר *m.* juvencus. בָּקָר *m.* bos. אַיִל *m.* aries. (4) כְּתֹנֶת *m.* tunica. בַּד *m.* linum. לָבַשׁ induit. מִכְנָסַיִם femoralia. אַבְנֵט *m.* balteus. חָגַר accinxit. מִצְנֶפֶת *f.* cidaris. צָנַף obtexit, involvit.
5 עֵדָה *f.* congregatio. שָׂעִיר *m.* hircus. עֵז *f.* capra.
8 גּוֹרָל *m.* sors. עֲזָאזֵל *Hazazel. al.* ex עֵז caper & אָזַל abiit, *al.* ex עַז potens & אָזַל abiit, *al.* ex Arab. עז durus fuit & אזל in angustia versari &c.
9 קָרַב accessit. *H.* obtulit. עָלָה ascendit.
10 שָׁלַח misit. מִדְבָּר desertum. (11) בְּעַד propter. שָׁחַט jugulavit. מְלֹא plenitudo.
12 מַחְתָּה *f.* thuribulum. גֶּחָלִים *m. pl.* prunæ. חָפְנַיִם pugilli. קְטֹרֶת *m.* suffitus. סַמִּים aromata. דַּק *m.* tenuis, minutus. (13) עֵדוּת testimonium.
14 נָזָה aspersit. פַּעַם vice. (16) פֶּשַׁע *m.* defectio. שָׁכַן habitavit. (17) קָהָל cœtus.
20 כָּלָה perfecit, finivit. חַי vivens.

סמך

21 סָמַךְ innixus eſt, fulſit. יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. 3. *præt. Hithp.* W. r. 37. p. 166. עָוֹן *m.* iniquitas.
22 גְּזֵרָה *f.* deciſio, ſejunctio.
23 פָּשַׁט exuit. לָבַשׁ induit. ינח *H.* הִנִּיחַ reliquit, poſuit.
25 קִטֵּר adolevit. (26) מַחֲנֶה caſtra.
27 שָׂרַף combuſſit. פֶּרֶשׁ *m.* fimus.
29 חֹדֶשׁ *m.* menſis. עָנָה reſpondit. *P.* afflixit. W. r. 34. p. 136. אֶזְרָח *m.* indigena. גֵּר peregrinus.
32 מָשַׁח unxit. מָלֵא implevit. כִּהֵן ſacerdotio functus eſt. כִּפֶּר expiavit.

CAP. XVII.

3 שׁוֹר bos. כֶּשֶׂב *m.* agnus. עֵז *f.* capra.
4 קָרְבָּן *m.* oblatio. מִשְׁכָּן tabernaculum. חָשַׁב imputavit. דָּם ſanguis. שָׁפַךְ effudit. כָּרַת exſcidit.
5 זָבַח mactavit, ſacrificavit. שָׂדֶה *m.* ager. בּוֹא venire. מוֹעֵד conventus. (6) זָרַק aſperſit.
7 שָׂעִיר hirſutus, hircus, dæmon ſylveſtris. *r.* שָׂעַר horruit. זָנָה ſcortatus eſt. דּוֹר generatio.
8 גּוּר peregrinari. עֹלָה *f.* holocauſtum.
10 כָּרַת excidit.
13 צוּד venari. צַיִד venatio. חַיָּה beſtia. כָּסָה texit. תָּוֶךְ medium. עוֹף avis. שָׁפַךְ effudit. עָפָר *m.* pluvis.
15 נְבֵלָה *f.* cadaver, morticinium. טְרֵפָה diſcerptum. אֶזְרָח indigena.

CAP. XVIII.

3 מַעֲשֶׂה *m.* opus. יָשַׁב habitavit. בּוֹא venire. חוֹק ſtatutum. יָלַךְ ambulavit. 2. *f. k.* W. r. 37. p. 160.
4 מִשְׁפָּט *m.* judicium. שָׁמַר cuſtodivit. לָלֶכֶת *inf. k.*
6 שְׁאֵר *m.* caro, *it.* propinquus. בָּשָׂר caro. גָּלָה retexit. *inf. K.* W. r. 33. p. 128. עֶרְוָה *f.* nuditas. *r.* עָרָה
9 אָחוֹת ſoror. מוֹלֶדֶת *f.* cognatio, progenies. al. *part. H.* *r.* יָלַד peperit.
14 דּוֹדָה amita.
15 כַּלָּה *f.* nurus. (17) שַׁאֲרָה *f.* propinqua, propinqui-

quitas. זִמָּה f. scelus. r. זָמַם cogitavit. (18) אִשָּׁה
mulier. אָחוֹת soror. אִשָּׁה אֶל־אֲחוֹתָהּ uxorem *unam ad alteram.* צָרַר angustia affecit. חַיִּים vita.

19 נִדָּה f. separatio. טֻמְאָה immunditiem.

20 עָמִית m. socius, proximus. שְׁכֹבֶת concubitus. r. שָׁכַב concubuit. טָמֵא immundus fuit.

21 עָבַר transivit. מֹלֶךְ Molech, idolum. חָלַל perforatus est. P. profanavit.

22 זָכָר mas. תּוֹעֵבָה f. abominatio.

23 בְּהֵמָה f. bestia. רָבַע quadratus est. *it.* coivit. תֶּבֶל f. confusio. r. בָּלַל. (24) פָּקַד visitavit.

25 קוֹא evomere. 3. f. H. יוֹשֵׁב habitator.

CAP. XIX.

2 עֵדָה cœtus. (3) יָרֵא timuit. שָׁמַר observavit.

4 פָּנָה respexit. 2. f. k. W. r. 34 p. 136. אֱלִיל nihil. אֱלִילִם idola. מַסֵּכָה f. fusile. r. נָסַךְ fudit.

5 רָצוֹן m. voluntas, beneplacitum r. רָצָה voluit, complacuit.

6 מָחֳרָת postridie. נוֹתָר reliquum. r. יתר N. reliquus fuit. שָׂרַף combussit.

7 פִּגּוּל abominatio. רָצָה 3. f. N.

8 חִלֵּל profanavit. כָּרַת excidit.

9 קְצֹר metere. *inf.* K. W. r. 48. p. 227. קָצִיר messis. כִּלָּה perfecit. פֵּאָה f. angulus, latus. לֶקֶט m. spicilegium. r. לָקַט collegit.

10 כֶּרֶם m. vinea. עוֹלֵל fecit. *it.* racemavit. פֶּרֶט particularitas. *it.* acini decidui, qs. uvarum particulæ. עָנִי m. pauper. עָזַב reliquit.

11 גָּנַב furatus est. כָּחַשׁ mentitus est. שָׁקַר fefellit. עָמִית proximus. (12) שבע N. juravit. שֶׁקֶר falsitas.

13 עָשַׁק oppressit, defraudavit. רֵעַ proximus. גָּזַל rapuit. לון pernoctare. 3. f. H. פְּעֻלָּה f. merces. שָׂכִיר m. mercenarius. (14) קִלֵּל maledixit. חֵרֵשׁ m. surdus. עִוֵּר m. cœcus. מִכְשׁוֹל m. offendiculum.

15 עָוֶל perversitas. דַּל m. tenuis, pauper, הָדַר honoravit. עָמִית proximus. (16) רָכִיל detrectator. עָמַד stetit. (17) שָׂנֵא odit. יכח H. arguit. *imp.*

Digitized by Google

imp. H. W. r. 37. p. 163. (18) נָקַם ultus est. נָטַר custodivit, servavit. אָהַב dilexit.

19 רָבַע quadratus fuit. *it.* coivit. כִּלְאַיִם heterogenea. שָׂדֶה ager. זָרַע seminavit. שַׁעַטְנֵז *m.* varie commixtum, vestimentum ex lana & lino.

20 שִׁפְחָה *f.* ancilla. חָרַף despexit. *part.* N. despecta *sc. Domino. al.* desponsata. פָּדָה redemit. חֻפְשָׁה *f.* libertas. חפש *Puh.* libertate donatus est. בִּקֹּרֶת *f.* flagellatio.

22 סָלַח condonavit. חָטָא peccavit.

23 נָטַע plantavit. מַאֲכָל cibus. עָרַל depræputiavit. עָרְלָה præputium. עָרֵל præputiatus. פְּרִי fructus.

24 הִלּוּלִים laudes. *r.* הָלַל laudavit.

25 יָסַף addidit. תְּבוּאָה *f.* proventus. *r.* בּוֹא venire.

26 נִחֵשׁ anguratus est. עוֹנֵן præstigiis usus est.

27 נקף *H.* הִקִּיף circumdedit, ambivit. פֵּאָה *f.* angulus, latus. שחת corrupit. זָקָן barba.

28 שֶׂרֶט *f.* cæsura. *r.* שָׂרַט incidit. כְּתֹבֶת inscriptio, scriptura. קַעֲקַע *m.* stigma. (29) חָלַל perforari. *P.* profanare. זָנָה scortatus est. *inf. H.* W. r. 33. p. 128.

31 אוֹב *m.* pytho. *al.* ex Arab. أوب noctu venit. *al.* أوب ventus, spiritus. יִדְּעֹנִי *m.* ariolus. *r.* יָדַע.

32 שֵׂיבָה *f.* canities. זָקֵן *m.* senex.

33 יָנָה oppressit. 2. *f. H.* W. r. 37. p. 163.

35 עָוֶל *m.* perversitas. מִדָּה *f.* dimensio. *r.* מָדַד. מִשְׁקָל *m.* pondus. מְשׂוּרָה *f.* mensura.

36 מאזְנַיִם trutina, lances. אֶבֶן pondus.

CAP. XX.

2 רָגַם lapidavit. (3) כָּרַת exscidit. חלל profanavit

4 עלם *N.* occultavit, latitavit. נָתַן dedit. *inf. k.* W. r. 38. p. 169

5 שׂוּם ponere. זָנָה scortatus est.

9 קִלֵּל maledixit. מוּת mori. (10) נָאַף adulteravit. רֵעַ *m.* socius, proximus. (11) שָׁכַב cubuit. עֶרְוָה *f.* nuditas.

Digitized by Google

ditas. גָּלָה revelavit. (12) כַּלָּה *f.* nurus. תֶּבֶל *f.* confuſio. *r.* בָּלַל. דָּם ſanguis.
13 תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. שְׁנַיִם ambo.
14 זִמָּה *f.* ſcelus. שָׂרַף combuſſit.
15 בְּהֵמָה *f.* jumentum. שְׁכָבָה concubitus. הָרַג occidit.
16 קָרַב acceſſit. רָבַע coivit, cubuit. *inf. K.*
17 חֶסֶד *m.* benignitas. *it.* probrum. נָשָׂא tulit.
18 דָּוָה *f.* languida. מָקוֹר *m.* profluvium. עָרָה nudavit. דּוֹדָה *f.* amita. עֲרִירִי ſterilis.
21 נִדָּה ſeparatio. (22) קוֹא evomere. 3. *f. H.* יָשַׁב habitavit. *inf. K.* (23) יָלַךְ ivit. 2. *f. K.* קוּץ tædere. 1. *f. K.*
24 יָרַשׁ hæreditavit. 2. *f. k.* & *inf. k.* זוּב fluere. *part. k.*
25 הִבְדִּיל diviſit. שִׁקֵּץ abominari. רָמַשׂ reptavit.
27 *Vid. cap.* 19. *v.* 31.

CAP. XXI.

2 שְׁאֵר *m.* caro. *it.* propinquus, proximus. קָרֹב *m.* propinquus. (3) בְּתוּלָה *f.* virgo. טָמֵא impurus fuit. (4) בַּעַל *m.* maritus. חִלֵּל profanavit. *inf. H.* (5) קָרַח calvitium ſibi induxit. קָרְחָה calvitium. פֵּאָה *f.* latus, angulus. זָקָן *m.* barba. גִּלַּח raſit. שָׂרַט incidit. שָׂרֶטֶת cæſura.
6 חָלַל perforatus eſt. *P.* profanavit.
7 זֹנָה *f.* meretrix. חָלָל profanus. גָּרַשׁ expulit. גְּרוּשָׁה *f.* repudiata. (10) יָצַק effudit. 3. *f. Hoph.* W. r. 37. p. 163. שֶׁמֶן *m.* oleum. לָבַשׁ induit. פָּרַע retexit, nudavit. פָּרַם ſcidit. (12) נֵזֶר *m.* coronamentum.
13 בְּתוּלִים virginitas. (14) אַלְמָנָה *f.* vidua. גָּרַשׁ expulit. חָלָל profanus. זֹנָה meretrix. עַם populus.
17 מוּם vitium. קָרַב appropinquavit.
18 עִוֵּר *m.* cœcus. פִּסֵּחַ *m.* claudus. חָרוּם *m.* curtus. שָׂרוּעַ *m.* prælongus. *r.* שָׂרַע abundavit.
19 שֶׁבֶר *f.* fractura. רֶגֶל *m.* pes.
20 גִּבֵּן *m.* gibboſus. דַּק gracilis, tenuis. תְּבַלֻּל *m.* ſuffuſio. גָּרָב pſora, ſcabies maligna. יַלֶּפֶת *f.* ſcabies ſanioſa, impetigo. מְרוֹחַ thlibias, attritus. אֶשֶׁךְ teſticulus.
21 נָגַשׁ acceſſit.

CAP.

CAP. XXII.

2 נָזַר separavit. חלל profanavit. קָדַשׁ sanctus fuit. *part. H.*
3 טֻמְאָה immunditiess.
4 צָרוּעַ leprosus. זָב profluvio laborans. *r.* זוב fluere.
טָהֵר purus fuit. נָגַע tetigit. שִׁכְבָה *f.* concubitus.
5 שֶׁרֶץ reptile. (6) רָחַץ lavit.
7 שֶׁמֶשׁ *m.* sol.
8 נְבֵלָה *f.* morticinium, cadaver. טְרֵפָה *f.* discerptum.
9 מִשְׁמֶרֶת custodia. נָשָׂא tulit. חֵטְא peccatum. מֵת mortuus fuit. חָלַל perforatus est. *P.* profanavit.
10 זָר *m.* alienus. תּוֹשָׁב inquilinus. שָׂכִיר *m.* mercenarius. (11) קָנָה emit, acquisivit. 3. *f. K.* קִנְיָן emptio.
יְלִיד *m.* natus. (13) שׁוּב reverti. גָּרַשׁ expulit.
נְעוּרִים pueritia.
14 שְׁגָגָה *f.* error. יָסַף addidit.
15 רוּם tollere. 3. *f. H.* (16) נָשָׂא tulit. 3. *præt. H.*
עָוֹן *m.* iniquitas. אָשָׁם *m.* אַשְׁמָה *f.* reatus. אָכַל comedit. *inf. K.*
18 נֶדֶר votum. נְדָבָה *f.* oblatio voluntaria.
19 רָצוֹן voluntas, beneplacitum. *r.* רָצָה voluit.
21 פלא *N.* mirabilis fuit. *P.* divinam operationem declaravit. *al. r.* פלה *N.* separatus fuit. *inf. P.*
22 עִוֵּר *m.* עִוֶּרֶת *f.* cœcus, a. שָׁבַר fregit. *part. Pahul.* חָרַץ excidit. *part. Pahul.* יַבֶּלֶת *f.* fluxus, laborans fluxu.
r. יבל *H.* attulit. גָּרָב scabies maligna. יַלֶּפֶת scabies saniosa. אִשֶּׁה ignitum.
23 שָׂרוּעַ redundans *membro uno extenso & longiori.* קָלוּט contractum *membro breviori.* רָצָה voluit, placuit. 3. *f. N.*
24 מָעַךְ compressit. *part. Paul.* כָּתַת contudit. *part. Paul.*
נָתַק avulsit. *part. Pahul.* כָּרַת excidit, *part. Paul.*
אֶרֶץ terra. (25) מָשְׁחָת *m.* corruptum. *r.* שָׁחַת corrupit. (27) הָלְאָה ultra, deinceps.
28 שָׁחַט mactavit. (29) זָבַח mactavit, sacrificavit.
תּוֹדָה *f.* laudatio. *r.* יָדָה jecit. *H.* confessus est.
30 יתר *H.* הוֹתִיר reliquit. (31) שָׁמַר custodivit.
מִצְוָה præceptum. *r.* צִוָּה præcepit. עָשָׂה fecit.
32 חלל profanavit. קֹדֶשׁ sanctitas. קָדַשׁ sanctus fuit. 1. *Præt. N.* & seq. *part. P.* תָּוֶךְ medium. (33) יָצָא exivit.

CAP. XXIII.

2 מוֹעֵד *m.* solennitas. *r.* יָעַד. קָרָא vocavit. מִקְרָא convocatio. (3) מְלָאכָה opus. מוֹשָׁב habitatio.
5 חֹדֶשׁ *m.* mensis. פֶּסַח pascha. (6) חַג festum. רִאשׁוֹן primus. מַצָּה *f.* azymum. שִׁבְעָה septem.
7 עֲבוֹדָה servitium, cultus. (10) קָצַר messuit. קָצִיר messis. עֹמֶר *m.* manipulus. רֵאשִׁית primitiæ.
11 נוּף stillare. *H.* agitare. 3. *præt.* *H.* W. r. 36. p. 148.
12 כֶּבֶשׂ *m.* agnus. שָׁנָה *f.* annus. (13) עֶשְׂרוֹנִים decimæ. סֹלֶת simila. בָּלַל miscuit. נֶסֶךְ *m.* libamen.
14 קָלִי *m.* tostum. *r.* קָלָה torrefecit, assavit. כַּרְמֶל *m.* spica. עֶצֶם os. *it.* ipse.
15 סָפַר numeravit. תְּנוּפָה agitatio. *r.* נוּף.
16 מָחֳרָת cras. שַׁבָּת *c.* sabbatum, septimana. חָדָשׁ novus.
17 מוֹשָׁב habitatio. בּוֹא venire. חָמֵץ *m.* fermentum. אָפָה coxit. בִּכּוּרִים primitiæ.
18 כֶּבֶשׂ agnus. תָּמִים integer. אַיִל aries.
19 שָׂעִיר *m.* hircus. עֵז capra. שֶׁלֶם pacificum.
22 קָצַר messuit. *inf. k.* כָּלָה perfecit. פֵּאָה angulus. שָׂדֶה ager. לֶקֶט *m.* spicilegium. *r.* לָקַט collegit. גֵּר peregrinus. עָזַב reliquit.
24 זִכָּרוֹן, זִכְרוֹן *m.* monimentum, memoriale. תְּרוּעָה *f.* clangor. *r.* רוּעַ malum esse. *H.* clangere.
27 כִּפּוּרִים expiationes. *r.* כָּפַר picavit. *P.* expiavit. עָנָה respondit. *P.* afflixit. 2. *præt.* *P.* W. r. 34. p. 139. נֶפֶשׁ anima. (29) כָּרַת excidit. (30) אָבַד periit. 1. *præt.* *H.* (34) סֻכָּה *f.* tugurium. *r.* סָכַךְ obtexit.
35 רִאשׁוֹן primus. (36) עֲצֶרֶת *f.* interdictio. *r.* עָצַר clausit.
38 לְבַד seorsim, præter. מַתָּן *m.* מַתָּנָה *f.* donum. *r.* נָתַן dedit. נֶדֶר votum. נְדָבָה spontaneum.
39 אָסַף collegit. תְּבוּאָה proventus. *r.* בּוֹא. חָגַג festum celebravit. (40) פְּרִי fructus. הָדָר *m.* decus. כַּף curvatura, vola. תָּמָר *m.* palma. עָנָף *m.* ramus. עָב densus. עֲרָבִים salices. נַחַל fluvius. שָׂמַח lætatus est.
42 יָשַׁב sedit. אֶזְרָח peregrinus.
43 יָצָא exiit. *H.* eduxit.

CAP. XXIV.

2 צִוָּה præcepit. לָקַח accepit. שֶׁמֶן oleum. זַיִת f. oliva. זַךְ m. purum. r. זָכַךְ mundus fuit. כָּתַת contudit. כָּתִית m. contusum. עָלָה ascendit. inf. H. תָּמִיד jugiter. מָאוֹר luminare.
3 פָּרֹכֶת f. velum. עָרַךְ ordinavit, aptavit.
4 מְנֹרָה lychnuchus. נֵר m. lucerna.
5 אָפָה coxit. חַלָּה f. collyra, placenta. r. חָלַל
6 שׂוּם ponere. מַעֲרָכָה & מַעֲרֶכֶת f. ordo. שֻׁלְחָן m. mensa.
7 לְבֹנָה f. thus. אַזְכָּרָה f. suffimentum memoriale.
10 תָּוֶךְ medium. נָצָה volavit. N. נִצָּה contendit, rixatus est. מַחֲנֶה castra.
11 נָקַב perforavit. it. execratus est. קָלַל levis fuit. P. blasphemavit. מַטֶּה baculus, tribus.
12 ינח H. posuit. מִשְׁמָר m. custodia. פָּרַשׁ explicavit. פֶּה os.
13 מִחוּץ foras. (14) יָצָא exivit. סָמַךְ innixus fuit, imposuit. רָגַם lapidavit. עֵדָה cœtus.
15 חֵטְא peccatum. (16) גֵּר peregrinus. אֶזְרָח peregrinus
17 הִכָּה percussit. מוּת mori.
18 שָׁלַם integer fuit. P. solvit. 3. f. P. תַּחַת pro.
19 מוּם macula. עָמִית proximus.
20 שֶׁבֶר fractura. שֵׁן m. dens.
23 יָצָא exiit. H. eduxit. אֶבֶן lapis.

CAP. XXV.

3 זָמַר putavit, præcidit. כֶּרֶם vinea. אָסַף collegit. תְּבוּאָה proventus. (4) זָרַע seminavit.
5 סָפִיחַ m. sponte crescens. עֵנָב m. uva. נָזִיר m. separatus. בָּצַר vindemiavit.
6 אָכְלָה cibus. עֶבֶד servus. אָמָה ancilla. שָׂכִיר mercenarius. תּוֹשָׁב inquilinus. גּוּר peregrinari.
8 פַּעַם vice. (9) עָבַר transivit. שׁוֹפָר m. buccina. תְּרוּעָה f. clangor.
10 דְּרוֹר m. libertas. יוֹבֵל c. jubileum. שׁוּב reverti. אֲחֻזָּה possessio. מִשְׁפָּחָה familia.
11 קָצַר messuit.

14 מִמְכָּר *m.* venditio. *r.* מָכַר vendidit. עָמִית *m.* proximus. קָנָה emit, acquisivit. יָנָה oppressit.
15 מִסְפָּר numerus. שָׁנָה annus.
16 רוֹב multitudo. רָבָה multiplicatus est. מִקְנָה emtio. מָעַט parum fuit. *inf. K.* & 2. *f. K.*
17 יָרֵא timuit. (18) עָשָׂה fecit. יָשַׁב sedit. בֶּטַח *m.* fiducia. (19) פְּרִי fructus. שֹׂבַע *m.* saturitas. (20) אָכַל comedit. 1. *f. k.*
21 בְּרָכָה benedictio. (22) יָשָׁן vetus.
23 צְמִיתֻת *f.* excisio. *r.* צָמַת exscidit. גֵּר peregrinus. תּוֹשָׁב inquilinus. עִמָּדִי mecum.
24 אֲחֻזָּה *f.* possessio. גְּאֻלָּה redemtio. *r.* גָּאַל redemit.
25 מוּךְ depauperari. גֹּאֵל *m.* vindex, redemptor. קָרוֹב proximus. (26) הִשִּׂיג attigit. מָצָא invenit. דַּי sufficientia. (27) חָשַׁב reputavit. שׁוּב reverti. עָדַף abundavit.
28 קָנָה emit. מוֹשָׁב habitatio. עִיר civitas. תָּמַם perfecit.
30 מָלֵא plenus fuit, implevit. תָּמִים perfectus.
31 חָצֵר *m.* atrium, villa. חוֹמָה *f.* murus. סָבִיב circum.
34 מִגְרָשׁ *m.* suburbium. אֲחֻזָּה *f.* possessio. עִיר civitas.
35 מוּט moveri, vacillare. חָזַק invaluit. *P.* firmavit. חַי & חַי vivens.
36 נֶשֶׁךְ *m.* usura. תַּרְבִּית *f.* fœnus. יָרֵא timuit.
42 מִמְכֶּרֶת venditio. (43) רָדָה dominatus est. פֶּרֶךְ sævitia. (44) קָנָה emit, possedit.
45 תּוֹשָׁב *m.* inquilinus. גּוּר peregrinari. מִשְׁפָּחָה familia. יָלַד genuit, peperit.
46 נָחַל possedit. יָרַשׁ hæreditavit. *inf. k.*
47 הִשִּׂיג attigit. מוּךְ & מָכַךְ depauperari. עֵקֶר stirps.
49 דּוֹד dilectus, patruus. שְׁאֵר caro, propinquus.
50 שָׂכִיר *m.* mercenarius. מִסְפָּר numerus.
51 פֶּה os.

CAP. XXVI.

1 אֱלִיל *m.* idolum, nihilum. פֶּסֶל *m.* sculptile. מַצֵּבָה statua. קוּם surgere. *H.* erigere. אֶבֶן lapis. מַשְׂכִּית *f.* imago, figuris pictum. שָׁחָה incurvatus fuit. *inf. Hithp.*
2 מִקְדָּשׁ sanctuarium. גשׁם

Digitized by Google

4 גֶּשֶׁם *m.* pluvia. עֵת tempus. יְבוּל *m.* proventus.
פְּרִי fructus. (5) הִשִּׂיג attigit. דַּיִשׁ *m.* tritura. *r.*
דּוּשׁ. בָּצִיר *m.* vindemia. שֹׂבַע satietas.
6 שָׁכַב cubuit. חָרַד exterruit. שָׁבַת quievit. עָבַר transiit.
7 רָדַף persecutus est. חֶרֶב gladius.
8 רְבָבָה *f.* myrias. נָפַל cecidit. אֹיֵב hostis.
9 פָּנָה respexit. פָּרָה fructuosus fuit. רָבָה multus fuit.
קוּם 1. *præt. H.* (10) יָשָׁן *m.* senex, vetus. *r.* יָשַׁן
dormivit. *N.* inveterascere. חָדָשׁ *m.* novus.
11 מִשְׁכָּן habitatio. תָּוֶךְ medium גָּעַל fastidivit.
12 הָלַךְ ivit. (13) שָׁבַר fregit. מוֹט *m.* motio. *it.* vectis. עֹל *m.* jugum. קוֹמְמִיּוּת *f.* erectio. *r.* קוּם stare,
surgere. (14) שָׁמַע audivit. עָשָׂה fecit. מִצְוָה
præceptum. (15) מָאַס sprevit. פּוּר rumpi. *H.*
הֵפִיר irritum fecit. בְּרִית fœdus.
16 בֶּהָלָה *f.* conturbatio. שַׁחֶפֶת *f.* tabes, phthisis. קַדַּחַת *f.*
febris ardens. כָּלָה consumsit. *part. P.* דָּאַב doluit,
cruciavit. *Part. Hithp.* זָרַע seminavit. רִיק inanitas,
vanum, frustra. אֹיֵב *m.* inimicus.
17 נָגַף percussit. רָדָה dominatus est. שׂוֹנֵא *m.* osor. נוּס
fugere. רָדַף persecutus est.
18 יָסַף addidit. יָסַר castigavit. שֶׁבַע septem. שָׁבַר fregit.
19 גָּאוֹן *m.* excellentia. עֹז *m.* robur. בַּרְזֶל ferrum.
נְחוּשׁ *m.* æneus.
20 תָּמַם consumtus est. כֹּחַ *m.* rubor, virtus. יְבוּל proventus. פְּרִי fructus.
21 קֶרִי accidens. *it.* temere, in adversum. אָבָה voluit. 3. *f. k.*
W. r. 30. p. 102.
22 מַכָּה *f.* plaga. *r.* נכה. יָסַף addidit. שָׁכַל orbatus fuit.
מָעַט minutus fuit. כָּרַת excidit. בְּהֵמָה bestia. שָׁמֵם
desolatus est. דֶּרֶךְ via. (23) יָסַר erudivit. 2. *f. N.*
W. r. 37. p. 162. (24) נכה *H.* percussit.
25 בּוֹא venire. *H.* adducere. חֶרֶב gladius. נָקַם ultus est.
אָסַף collegit. 2. *præt. N.* עִיר urbs. דֶּבֶר *m.* pestis.
שָׁלַח misit. תָּוֶךְ medium. נָתַן dedit.
26 שָׁבַר fregit. *inf. K.* מַטֶּה *m.* scipio, baculus. לֶחֶם panis.
אָפָה coxit. 3. *pl. præt. K.* W. r. 34. p. 136. תַּנּוּר *m.* furnus.
שׁוּב reverti. מִשְׁקָל pondus. אָכַל comedit. שָׂבַע satura-

turatus fuit. (28) חֵמָה *f.* excandescentia. *r.* יָחַם.
29 בֵּן filius. בַּת filia.
30 שמד *H.* perdidit. בָּמָה *f.* excelsum. כָּרַת excidit.
חַמָּנִים statuæ subdiales. פֶּגֶר *m.* cadaver. גִּלּוּלִים
idola stercorea. גָּעַל fastidivit.
31 חָרְבָּה *f.* vastitas. שָׁמַם desolatus fuit. 1. *præt. H.* הֵרִיחַ
odoratus est. רֵיחַ odor. נִיחֹחַ quies. *r.* נוּחַ.
32 יָשַׁב habitavit. (33) זָרָה dispersit, ventilavit.
הֵרִיק evacuavit, evaginavit. שְׁמָמָה desolatio.
34 רָצָה voluit, complacuit. שַׁבָּת quies. הָשַּׁם *inf. Hoph.*
35 יָשַׁב *inf. K.* (36) מֹרֶךְ mollities. *r.* רכך. שָׁאַר reliquus fuit. לֵבָב cor. קוֹל vox. עָלֶה *m.* folium.
נָדַף impulit. נוּס fugere. מְנוּסָה *f.* fuga. רָדַף persecutus est. (37) כָּשַׁל impegit, offendit.
תְּקוּמָה erectio. *r.* קוּם. (38) אָבַד periit.
39 מקק *N.* נָמַק contabuit. עָוֹן peccatum. אָב pater.
40 יָדָה jecit. *H.* confessus est. מַעַל prævaricatio. מָעַל
prævaricatus est. (41) הִכְנִיעַ depressit, abjectum reddidit. עָרֵל *m.* præputiatus.
42 זָכַר recordatus est. (43) עָזַב reliquit, deseruit.
3. *f.* N. רָצָה voluit, complacuit. 3. *f.* K. W. r. 33.
p. 230. יַעַן propterea. מָאַס sprevit. גָּעַל fastidivit. נֶפֶשׁ anima.
44 כָּלָה consumsit. פוּר rumpi. *H.* irritum facere.

CAP. XXVII.

2 פלא *H.* הִפְלִיא mirifice egit. *al.* פלה *H.* separavit. נֶדֶר
votum. עֵרֶךְ *m.* æstimatio.
4 נְקֵבָה *f.* fœmina. שֶׁקֶל siclus. (8) מוּךְ attenuatum
esse. עָמַד stetit. עָרַךְ ordinavit, æstimavit. הִשִּׂיג
consecutus est. 3. *f.* H. W. r. 38. p. 166.
9 בְּהֵמָה *f.* bestia. נָתַן dedit. (10) חָלַף mutavit.
הֵמִיר permutavit. תְּמוּרָה *f.* permutatio. *r.* מוּר.
11 טָמֵא impurus. עָמַד stetit. (13) גָּאַל redemit.
יָסַף addidit. (16) אֲחֻזָּה *f.* possessio. שְׂעֹרָה *f.*
hordeum. (18) חָשַׁב reputavit. יתר *N.* נוֹתָר
reliquum esse. גָּרַע diminuit.

מכר

20 מָכַר vendidit. (21) חֵרֶם m. devotum, anathema. (23) מִכְסָה numerus. (24) קָנָה possedit. (25) גֵּרָה obolus. (26) בְּכוֹר m. primogenitus. בִּכֵּר primogenitum effecit. שׁוֹר m. bos. שֶׂה m. agnus. (27) פָּדָה redemit. גָּאַל redemit. (28) חָרַם devovit. 3. f. H.

29 מוּת mori. (30) פְּרִי fructus. (31) יָסַף addidit. (32) עָבַר transiit. שֵׁבֶט m. virga, tribus. (33) בָּקַר quæsivit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

NUMERI. CAP. I.

1 דִּבֵּר locutus est. 3. f. P. מִדְבָּר m. desertum. אֹהֶל m. tentorium. r. אָהַל tentorium fixit. מוֹעֵד m. tempus statutum, conventus, cœtus, solennitas. r. יָעַד condixit. אֶחָד & אַחַד m. unus. חֹדֶשׁ m. novilunium, mensis. r. חִדֵּשׁ innovavit. שֵׁנִי m. שֵׁנִית f. secundus, a. שָׁנָה annus. r. שָׁנָה iterare. יָצָא exivit inf. K. W. r. 37. p. 165. r. 18. p. 53. & 71. אֶרֶץ terra. אָמַר dixit. inf. k. W. r. 29. p. 99. r. 5. p. 10. (2) נָשָׂא tulit. imp. k. W. r. 38. p. 168. ראשׁ m. caput. עֵדָה f. congregatio. r. יָעַד condixit. בֵּן m. filius. מִשְׁפָּחָה f. familia, genus. בַּיִת m. domus, familia. אָב m. pater. pl. אָבוֹת. מִסְפָּר m. numerus. r. סָפַר numeravit. שֵׁם m. nomen. זָכָר m. mas. גֻּלְגֹּלֶת f. calvaria, cranium. r. גָּלַל volvit, devolvit. (3) מַעְלָה supra. יָצָא exivit. part. k. צָבָא m. exercitus, militia. r. צָבָא militavit. פָּקַד visitavit, numeravit.

4 מַטֶּה c. sed m. sæpius virga, baculus. it. tribus. r. נָטָה inclinavit. (5) אֱנוֹשׁ m. homo. r. אָנַשׁ ægrum esse. עָמַד stetit. (16) קָרָא vocavit. part. Præt. קְרוּא vocatus. נָשִׂיא m. princeps. אֶלֶף c. mille, chilias. r. אָלַף didicit. P. docuit.

17 נָקַב fixit, transfixit. it. expressit, maledixit.

18 קָהַל congregavit. יָלַד genuit. הִתְיַלֵּד natalem suum profiteri. 3. f. Hithp.

20 בְּכֹר primogenitus. תּוֹלְדוֹת *f. pl.* generationes. מִשְׁפָּחָה *f.* familia, genus.
47 פָּקַד recensuit. הִתְפָּקְדוּ recensendi fuerunt, ex *Kal, Hithpael & Hoph.* W. r. 43. *β.* p. 183.
50 מִשְׁכָּן habitatio. *r.* שָׁכַן habitavit. עֵדוּת *f.* testimonium. *r.* עוּד. כְּלִי vas. שֵׁרֵת *P.* ministravit. שָׁרֵת ministerium. חָנָה castra metatus est. מַחֲנֶה *c.* castra.
51 נָסַע profectus est. יָרַד descendit. 3. *f.* *H.* W. r. 37. M. IV. n. 2. p. 163. זָר *m.* alienus. *r.* זוּר. קָרֵב *m.* propinquus. מוּת mori. 3. *f.* *Hoph.*
53 קֶצֶף *m.* spuma, ira fervens. *r.* קָצַף effervescere. עֵדָה *f.* congregatio. מִשְׁמֶרֶת *f.* custodia. *r.* שָׁמַר custodivit.

CAP. II.

2 דֶּגֶל *m.* vexillum. *r.* דָּגַל vexillum erigere. נֶגֶד coram, contra, e regione.
3 חָנָה castra metatus est. *part.* *K.* קֶדֶם oriens *cum* ה *locali.* קֵדְמָה versus orientem. מִזְרָח *m.* ortus. צָבָא *m.* exercitus. נָשִׂיא *m.* princeps.
9 רִאשֹׁנָה *f.* prius, primum. נָסַע profectus est. 3. *f.* *N.*
10 תֵּימָן auster, meridies *cum* ה *locali.* תֵּימָנָה meridiem versus. (16) שֵׁנִי secundus.
21 מֵאָה *c.* centum *dual.* מָאתַיִם ducenti.
25 צָפוֹן septentrio. (31) אַחֲרוֹן postremum.

CAP. III.

1 מָשַׁח unxit. *part.* *Pah.* מָלֵא plenus fuit. כִּהֵן sacerdotem egit. *inf.* *P.*
4 אֵשׁ ignis זָר *m.* alienus, extraneus. *r.* זוּר alienari.
6 שֵׁרֵת *P.* ministravit. (7) מִשְׁמֶרֶת *f.* custodia. עֵדָה congregatio. מוֹעֵד *m.* conventus, solennitas.
9 נָתַן dedit. *part.* *Pah.* נָתוּן *pl.* נְתוּנִים.
10 כְּהֻנָּה *f.* sacerdotium. *r.* כִּהֵן (12) פֶּטֶר *m.* apertio. *r.* פָּטַר dimisit, laxavit. רֶחֶם uterus.
13 נכה *H.* percussit. (16) פֶּה os. W. r. 46. p. 511.

מכסה

Digitized by Google

25 מִכְסֶה *m.* tegmen. *r.* כָּסָה texit. מָסָךְ tegumentum. *r.* סָכַךְ texit. פֶּתַח ostium.

26 קֶלַע *m.* funda. *it.* tapetes ocellati. חָצֵר atrium. מֵיתָרִים *m. pl.* funes. *r.* יתר. (29) יָרֵךְ, יְרֵךְ latus.

31 אָרוֹן arca. שֻׁלְחָן *m.* mensa. *r.* שָׁלַח misit. מְנוֹרָה *f.* lychnuchus, candelabrum.

32 פְּקֻדָּה præfectura. *r.* פָּקַד.

36 קֶרֶשׁ *m.* asser. בְּרִיחַ *m.* repagulum, vectis. עַמּוּד *m.* columna. אֶדֶן *m.* stylobates, basis.

37 יָתֵד paxillus, cavus.

38 מִזְרָח *m.* ortus. מִקְדָּשׁ sanctuarium.

46 פְּדוּיֵי *m.* redemtio. *r.* פָּדָה redemit. עָדַף redundavit. *part. K.* (47) גֻּלְגֹּלֶת *f.* calvaria, caput.

49 פִּדְיוֹם *m.* redemtio. *r.* פָּדָה redemit.

CAP. IV.

3 מְלָאכָה opus. *r.* לאך. (4) עֲבֹדָה servitus, cultus.

5 נָסַע proficisci. *inf. k.* יָרַד descendit. *H.* הוֹרִיד descendere fecit. פָּרֹכֶת *f.* velum. מָסָךְ tegumentum. *r.* סָכַךְ. כָּסָה obtexit.

6 כְּסוּי *m.* tegmen. *r.* כָּסָה texit. עוֹר cutis, pellis. *r.* עָרָה nudatus est. תַּחַשׁ *m.* taxus, melis. פָּרַשׂ pandit, expandit. כָּלִיל *m.* perfectus, totus. בֶּגֶד־כָּלִיל pannum ex integro. תְּכֵלֶת *f.* hyacinthus, hyacinthinum. מִלְמַעְלָה superne. בַּד linum. *it.* vectis.

7 קְעָרָה *f.* scutula, scutella. *r.* קער. כַּף curvatura. *pl.* כַּפּוֹת acerræ. מְנַקִּיּוֹת *f. P.* scopulæ. *r.* נָקָה mundus. קְשָׂוָה *f.* scutella. נֶסֶךְ & נֵסֶךְ libamen tegumentum. תָּמִיד *m.* jugis.

8 תּוֹלַעַת vermis *it.* coccus, coccinum. שָׁנִי dibaphum, quasi duplicatum.

9 מָאוֹר luminare. נִיר & נֵר *m.* lucerna. *pl. aff.* נֵרֹתֶיהָ lucernas ejus. *r.* נוּר. מֶלְקָחַיִם *m. d.* forcipes. מַחְתָּה thuribulum. שֶׁמֶן oleum. (10) מוֹט vectis, palanga. *r.* מוּט moveri. (12) שָׁרֵת ministerium. *r.* שָׁרַת ministravit. (13) דָּשֵׁן saginatus fuit. *P.* pinguefecit. *it.* decineravit, cineres removit. אַרְגָּמָן *m.* purpura, purpureum. *r.* אָרַג texuit.

מולב

14 מַזְלֵג *m.* fuscina. *pl.* מִזְלָגוֹת. יָעִים *m. pl.* palæ. *Instrumentum ad removendum cinerem ab altari.* מִזְרָק *m.* crater. *pl.* מִזְרָקֹת crateres. כְּלִי vas.
15 כַּלֹּת absolvit. כַּסֹּת texit. *inf. P.*
נָשָׂא tulit. *inf. k.* W. r. 38. an. 2. p. 169. an. 1. p. 169. נָגַע tetigit. מֵת mortuus fuit. מוּת mori. מַשָּׂא onus.
16 סַם, סַמִּים *m. P.* aromata. מִשְׁחָה *f.* unctio.
18 כָּרַת excidit. שֵׁבֶט *c. sed m. sæpius* virga.
19 נָגַשׁ accedere. *inf. k.* (20) בָּלַע absorpsit. *it.* texit.
25 יְרִיעָה *f.* aulæum. (26) קֶלַע *m.* funda.
31 בְּרִיחַ *m.* repagulum, vectis.
32 יָתֵד *f.* paxillus, clavus. מֵיתָרִים funes.

CAP. V.

2 צָרוּעַ leprosus. זוּב fluere.
6 מָעַל prævaricatus est. מַעַל prævaricatio. אַשְׁמָה *f.* אָשָׁם *m.* delictum. *r.* אָשַׁם deliquit, reus fuit.
7 יָדָה jecit. *H.* confessus est. *Hithp.* הִתְוַדָּה W. r. 37. M. IV. an. 3. 166. חֲמִישִׁית quinta pars. יָסַף addidit. 3. *f. H.* יֹסֵף (8) גָּאַל redemit. *part.* גֹּאֵל redimens. שׁוּב reverti *Hoph.* הוּשַׁב *part.* מוּשָׁב restitutus. לְבַד seorsim, *sequente præpositione* מִן vel מ *ei præfixa.* מִלְּבַד præter. אַיִל *m.* aries. כִּפֻּרִים *m. P.* expiationes. *r.* כָּפַר picavit. *P.* כִּפֵּר expiavit.
9 תְּרוּמָה sublatio, oblatio. קוֹדֶשׁ sanctitas.
12 שָׂטָה declinavit. *prat.* שָׂטִית *v.* 19.
13 שָׁכַב cubuit. שְׁכָבָה cubatio. *constr.* שִׁכְבַת זֶרַע concubitus seminis. עלם *N.* נֶעְלַם latitavit, absconditum fuit. סָתַר abscondit. עֵד testis. *r.* עוּד. טָמֵא immundus fuit. *prat. N.* תָּפַשׂ prehendit.
14 קִנְאָה *f.* zelotypia. קנא *P.* קִנֵּא zelotypus fuit, zelo affectus. קַנָּא & קַנּוֹא zelotes.
15 בוֹא *H.* adduxit. קָרְבָּן oblatio. עֲשִׂירִית decima pars. קֶמַח *m.* farina. שְׂעֹרָה *f.* hordeum. יָצַק fudit. 3. *f. k.* לְבֹנָה *f.* thus. קִנְאָה *f.* zelotypia. מִנְחַת קְנָאֹת oblatio zelotypiarum. זִכָּרוֹן memoria. *r.* זָכַר recordatus fuit.

Digitized by Google

fuit. *part. H.* מְזַכֶּרֶת. (17) חֶרֶשׂ *m.* testa. קַרְקַע *m.* solum, fundum, pavimentum.

18 פָּרַע nudavit. מַר *m.* amarus. אָרַר maledixit. *part. P.* מְאָרְרִים maledictionem afferentes.

19 נִשְׁבַּע *N.* juravit. *H.* adjuravit. שָׂטָה declinavit. 2. *præt. K.* טֻמְאָה immunditics. נָקָה mundus fuit. *imp. N.*

20 בִּלְעֲדֵי præter, præterquam, excepto. Vox ex duabus composita, ex בַּל & עַד vel עֲדֵי, unde & ב interdum cum Patach notatur. Sæpius cum מ ab initio. מִבַּלְעֲדֵי præter. (21) נָתַן 3. *f.* & *inf. K.* שְׁבוּעָה *f.* juramentum. אָלָה *f.* execratio, adjuratio, diræ. *r.* אָלָה execratus est. יָרֵךְ *f.* femur. נָפַל cecidit. *Part.* נֹפֶלֶת. בֶּטֶן venter. צָב *m.* צָבָה *f.* tumidum.

22 מֵעַיִם viscera. צָבָה intumuit. *inf. H.* לַצְבּוֹת pro לְהַצְבּוֹת ad tumidum reddendum. W. r. 33. n. 4. p. 129.

23 מָחָה delevit. (24) שָׁקָה *H.* potavit.

25 נוּף stillare. *H.* הֵנִיף agitavit, ventilavit.

26 קָמַץ comprehendit, collegit. אַזְכָּרָה & אַזְכָּרָתָהּ memoriale. (28) זָרַע seminavit.

CAP. VI.

2 פלא *N.* נִפְלָא admirabile fuit. *H.* הִפְלִיא mirifice egit. *al.* segregavit, ex פלה *N.* separatus fuit. נָדַר vovit. נֶדֶר & נֵדֶר *m.* votum. נָזַר separavit. לְהַזִּיר ad separandum se, vel Nazirænm se futurum. נָזִיר *m.* Nazirænus, separatus, qua votum. נֵזֶר *m.* separatio, Naziræatus, coma.

3 שֵׁכָר *m.* inebriativum, inebrians potus. *r.* שָׁכַר inebriatus est. חֹמֶץ acetum. מִשְׁרָה maceratum. *r.* שָׁרָה solvit. עֵנָב uva. לַח *m.* virens. *r.* לחח. יָבֵשׁ *m.* יְבֵשָׁה *f.* siccus, aridus.

4 גֶּפֶן *f.* vitis. חַרְצַנִּים *m. pl.* nuclei acinorum. זָג *m.* cortex, cutis uvarum. (5) תַּעַר *m.* novacula, vagina. פֶּרַע *m.* coma. *r.* פָּרַע nudavit. שֵׂעָר *m.* pilus, capillus. *constr.* (7) טָמֵא immundus fuit. 3. *f. Hithp.* W. r. 28. p. 97. מָוֶת mors.

9 פֶּתַע repente, momento. פִּתְאֹם subito. גִּלַּח *P.* rasit, abra-

Digitized by Google

abrasit. טָהֳרָה *f.* mundities. (12) נָפַל cecidit.
14 תָּמִים *m.* perfectus, integer. כִּבְשָׂה agna. שֶׁלֶם *m.* sacrificium eucharisticum.
15 סַל *m.* canistrum. מַצָּה *f.* azymum, infermentatum. *r.* מָצַץ expressit. סֹלֶת *f.* simila. חַלָּה *f.* placenta. *r.* חָלַל. בָּלַל confudit, miscuit. *part. Pah.* בָּלוּל mistum. *plural.* בְּלוּלֹת mixtæ. רָקִיק *m.* laganum, placenta tenuis.
17 נֶסֶךְ, נֵסֶךְ *m.* fusio, libamen, tegumentum. נָסִיךְ *m.* libamen. *r.* נָסַךְ fudit, libavit.
19 זְרֹעַ brachium. בָּשֵׁל coctile. *r.* בָּשַׁל coctus fuit. כַּף vola, manus. (20) חָזֶה *m.* pectus. *r.* חָזָה vidit. תְּרוּמָה *f.* oblatio. (21) נשג *H.* הִשִּׂיג attigit.
25 אור lucidum esse. חָנַן gratiam fecit.

CAP. VII.

1 כָּלָה perfecit, absolvit. קוּם stare, surgere. מָשַׁח unxit. קָדַשׁ sanctus fuit. כְּלִי vas.
2 קָרַב appropinquavit. נָשִׂיא princeps. ראשׁ caput. עָמַד stetit. (3) צָב *m.* tumidum. *h. l.* cameratum. עֲגָלָה *f.* plaustrum. *V. cap.* 5. *v.* 22.
9 כָּתֵף & כָּתֶף *f.* humerus. (10) חֲנֻכָּה *m.* initiatio, dedicatio. *r.* חָנַךְ initiavit, dedicavit.
12 רִאשׁוֹן *m.* prior, primus.
13 קְעָרָה *f.* scutella. מִשְׁקָל pondus. שֶׁקֶל *m.* siclus. מִזְרָק crater. *r.* זָרַק sparsit.
14 כַּף curvatura, vola, manus, cochlear. *r.* כָּפַף curvavit. קְטֹרֶת suffitus. (15) פַּר juvencus. שָׁנָה annus. *aff.* בֶּן־שְׁנָתוֹ filius anni sui. *i. e.* anniculus.
16 שָׂעִיר *m.* pilosus, hircus.
17 אַיִל *m.* aries. *pl.* אֵילִים. כֶּבֶשׂ agnus. עַתּוּדִים *m. pl.* hirci. *r.* עָתַד *P.* paravit.
24 שְׁלִישִׁי tertius. (30) רְבִיעִי quartus.
36 חֲמִישִׁי quintus. (42) שִׁשִּׁי sextus.
48 שְׁבִיעִי septimus. (54) שְׁמִינִי *m.* octavus.
60 תְּשִׁיעִי nonus. תֵּשַׁע *f.* novem. (66) עֲשִׂירִי decimus.
72 עַשְׁתֵּי unum, unus. עַשְׁתֵּי עָשָׂר undecimus, undecim.
78 שְׁנַיִם *m. d.* duo, bini. *Vid. v.* 3.

אלף

Digitized by Google

85 אֶלֶף mille. אַלְפַּיִם duo millia. *Vid. v.* 3.
89 דַּבֵּר locutus est. *inf. P.* W. r. 28. M. III. p. 97. *it.* 3. *f. P.*

CAP. VIII.

2 עָלָה ascendit. נֵר & נִיר *m.* lucerna, lumen. מוּל coram, contra, e regione. מְנוֹרָה *f.* candelabrum. אוֹר lucidum esse. 3. *f. H.*
4 מִקְשָׁה soliditas. *r.* קָשָׁה. פֶּרַח *m.* flos. יָרֵךְ *f.* femur.
6 טָהֵר mundus fuit.
7 נָזָה sparsus, aspersus est. *H.* הִזָּה sparsit, aspersit. עָבַר transivit. תַּעַר *m.* novacula. כִּבֵּס lavit. בֶּגֶד vestis. טָהֵר mundus, purus fuit. W. r. 28. p. 96. & 97.
9 קָהַל congregavit.
10 סָמַךְ nixus, innixus fuit, imposuit.
11 נוּף stillare. *H.* הֵנִיף agitavit. תְּנוּפָה *f.* agitatio.
16 פֶּטֶר *m.* פִּטְרָה *f.* apertio, laxatio.
17 נכה *H.* הִכָּה percussit. *inf. H.*
19 כָּפַר picavit. *P.* expiavit. נֶגֶף plaga. נָגַשׁ *inf. K.*
21 חָטָא peccavit. *Hitpb.* (24) מַעְלָה supra. צָבָא ministravit. צָבָא ministerium.
26 שֵׁרֵת ministravit. שָׁמַר custodivit. מִשְׁמֶרֶת *f.* custodia. עָבַד servivit. עֲבֹדָה *f.* servitus. כָּךְ sic. כָּכָה sic, ita.

CAP. IX.

2 פֶּסַח *m.* transitus. *it.* agnus paschalis, Pascha. *r.* פָּסַח transiit. מוֹעֵד *m.* tempus statutum. *r.* יָעַד.
3 עֶרֶב vespera. *dual.* עַרְבַּיִם duæ vesperæ. מִשְׁפָּט judicium, jus. *it.* ratio, mos, ritus, modus. *r.* שָׁפַט judicavit.
6 טָמֵא *m.* pollutus, immundus. יָכֹל potuit. קָרַב appropinquavit. נֶפֶשׁ anima, cadaver, corpus exanime.
7 אֲנִי ego. *pl.* אֲנַחְנוּ nos. לָמָּה quare. גָּרַע diminuit. בִּלְתִּי non.
10 הֹר & דּוֹר *m.* ætas, generatio.
11 מְרֹרִים *m. pl.* amaritudines. אָכַל comedit. 3. *f. k.*

Digitized by Google

12 שָׁאַר reliquus fuit. *H.* reliquit. עֶצֶם os. שָׁבַר fregit.
13 חָדַל cessavit, desiit. *part.* חָדֵל cessans.
14 גּוּר peregrinatus est. גֵּר peregrinus. אֶזְרָח *m.* indigena. *r.* זָרַח ortus fuit. (15) כָּסָה texit, obtexit. עֵדוּת *f.* testimonium. מַרְאֶה *m.* visio, aspectus.
17 עָלָה scandit, ascendit. *hif. H.* חָנָה castra metatus est. *part. K.* (19) אָרַךְ prolongatus est. נָסַע profectus est. 3. *f. k.* (20) יֵשׁ est, sunt.
22 יוֹם dies. *duale.* יוֹמַיִם biduum. *pl.* יָמִים dies. *it.* annus.

CAP. X.

2 חֲצֹצְרָה *f.* tuba. מִקְשָׁה soliditas. *r.* קָשָׁה durus fuit. מִקְרָא convocatio. *r.* קָרָא vocavit. מַסַּע profectio. *r.* נָסַע profectus est. (3) תָּקַע clanxit. יָעַד condixit. *N.* נוֹעַד convenit. (5) תְּרוּעָה *f.* clangor. *it.* vociferatio. *r.* ריע *H.* הֵרִיעַ clanxit fracto sono. *it.* vociferatus est. (6) תֵּימָן *m.* auster, meridies. יָמִין *f.* dextera. (7) קָהַל congregavit. קָהָל cœtus. (9) מִלְחָמָה bellum. צַר & צָר *m.* angustus, hostis. *r.* צוּר. צָרַר ligavit. *it.* hostiliter egit. *part. K.* ישע *N.* servatus est. *H.* salvavit.
10 שִׂמְחָה *f.* lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus fuit. מוֹעֵד tempus statutum. זִכָּרוֹן *m.* memoriale.
13 רִאשֹׁנָה prior. *r.* ראש *m.* caput, principium.
14 דֶּגֶל vexillum. (21) מִקְדָּשׁ sanctuarium.
25 אָסַף congregavit. (29) לְכָה ivit. *imp. cum* ה *paragogico.* יָטַב bonus fuit. *H.* הֵיטִיב benefecit.
30 מוֹלֶדֶת cognatio. *r.* יָלַד. (31) עָזַב reliquit. חָנָה castra metatus est. *inf. k.* (35) תּוּר explorare, scrutari. נָסַע profectus est. *inf. k.* W. r. 38. p. 227. מְנוּחָה quies. *r.* נוּחַ. (25) אָרוֹן arca. פוּץ spargere, spargi. 3. *f. k.* נוּס fugere. 3. *f. k.* שָׂנֵא odit.
36 נוּחַ quiescere. רְבָבָה *f.* myrias.

CAP.

CAP. XI.

1 אנן *Hithp.* הִתְאֹנֵן lamentatus eſt. *part. Hithp.* אָוֶן auris. חָרָה exarſit. 3. *f. k.* בָּעַר arſit, exarſit. 3.*f.k.* W.r.23.p.83. אֵשׁ ignis. קָצֶה *m.* finis, extremitas. *r.* קָצָה ſcidit, amputavit. מַחֲנֶה *c.* caſtra, acies. *r.* חָנָה caſtra metatus eſt.

2 צָעַק clamavit. פִּלֵּל *P.* judicavit. *Hithp.* oravit. שָׁקַע ſubmerſus, compreſſus eſt.

4 אֲסַפְסֻף *m.* colluvies. *r.* אָסַף congregavit. קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit. אִוָּה *P.* expetivit. 3. *præt. Hithp.* תַּאֲוָה deſiderium. שׁוּב reverti. בָּכָה flevit. 3.*f.k.* אָכַל edit. 3.*f.H.* W.r.30.p.101.

5 דָּג *m.* & דָּגָה *f.* piſcis. חִנָּם gratis, immerito. *r.* חָנַן gratioſus fuit. קִשֻּׁאִים *m. pl.* cucumeres. אֲבַטִּחִים *m. pl.* pepones, *vulgo* melones. *r.* בָּטַח fiſus eſt. חָצִיר *m.* gramen, fœnum. בָּצָל *m.* cepa. שׁוּם *m.* allium.

6 יָבֵשׁ *m.* יְבֵשָׁה *f.* aridus, a. *r.* יָבֵשׁ exaruit. בִּלְתִּי non, niſi. (7) גַּד *m.* coriandrum, ſemen rotundum, *color ejus non eſt albus: unde Man non colore, ſed rotunditate ipſi comparatur.* עַיִן *c. ſed f. ſæpius* oculus, fons, ſpecies, color. W.r.46.p.205. בְּדֹלַח *m.* Bdellion, *juxta quosdam ligni vel arboris nomen.*

8 שׁוּט circuire. לָקַט collegit. טָחַן moluit. רֵחַיִם *m. d.* molæ. *r.* רִיחַ *H.* הֵרִיחַ odoratus eſt. דּוּךְ tundere. מְדֹכָה *f.* tudicula, mortarium. בָּשַׁל elixatus eſt. פָּרוּר cabacus, olla. עֻגָּה עוּגָה placenta. *r.* עוּג placentas coquere. טַעַם *m.* guſtus, ſapor. *r.* טָעַם guſtavit. לְשַׁד *m.* humor. שֶׁמֶן oleum.

9 יָרַד deſcendit. *inf. k.* W.r.37.p.165. טַל *m.* ros. *r.* טָלַל *P.* tegere.

10 חָרָה exarſit. 3.*f.k.* W.r.33. p.131.

11 רַע malus. רוּעַ malum eſſe, *vel* videri. *H.* הֵרַע malum fecit. מָצָא invenit. מַשָּׂא onus. *r.* נָשָׂא tulit, portavit. (12) הָרָה concepit. יָלַד peperit. 1. *præt. k.* W.r.23.p.83. חֵיק *m.* ſinus, gremium. אֹמֵן nutricius, nutriens. *r.* אָמַן nutrivit. יֹנֵק *m.* ſugens, lactans. *r.* יָנַק ſuxit. נִשְׁבַּע *N.* juravit.

13 אַיִן אַן non, nihil. מֵאַיִן undenam? נָתַן dedit. *inf.* תֵּת & *imp. cum* ה paragog. W. r. 38. an. p. 169.
14 יָכֹל potuit. *f.* אוּכַל W. r. 37. M. IV. p. 164. נְשֹׂא tulit. *inf. k.* כָּבֵד *m.* gravis, numerosus. *r.* כָּבֵד grave fuit. (15) כָּכָה & כָּךְ sic, ita. הָרַג occidit, interfecit. רָאָה vidit. (16) אָסַף congregavit. שֹׁטֵר *m.* moderator, præfectus.
17 יצב *H.* adstitit. אָצַל reposuit.
18 מָחָר crastinus. אָכַל comedit. 3. *f. H.*
20 זָרָא *m.* fastidium, nausea. *r.* זור alienari. יַעַן propterea. מָאַס sprevit. (21) רַגְלִי *m.* pedes, pedites.
22 שָׁחַט mactavit, jugulavit. 3. *f. N.* דָּג piscis. אָסַף collegit. 3. *f. N.* (23) יָד manus. *cum* ה *interrog.* W. r. 18. M. III. n. 2. p. 51. קָצַר abbreviatus fuit. 3. *f.* K. W. r. 23. n. 2. p. 83. קָרָה evenit, obvenit.
24 יָצָא exiit. 3. *f. k.* אָסַף congregavit, collegit. זָקֵן senex. עָמַד stetit. 3. *f. H.* סָבִיב *m.* circuitus, circum.
25 יָרַד descendit. 3. *f. k.* אָצַל reposuit. 3. *f. H.* נוּחַ quiescere. *inf. k.* נִבָּא *N.* prophetavit. 3. *f. Hitpb.* יָסַף addidit. (26) שָׁאַר reliquum fuit. 3. *f. N.* כָּתַב scripsit, conscripsit. *part. Paul.* W. r. 4. p. 188.
27 רוּץ currere. 3. *f. k.* W. r. 36. M. I. n. 2. p. 147. הִגִּיד *H.* nunciavit. 3. *f. H.* W. r. 27. M. III. p. 92.
28 שֵׁרֵת *P.* ministravit. *part. P.* בְּחוּרִים *m. pl.* juventus. *r.* בָּחַר elegit. כָּלָא clausit, cohibuit.
29 קִנֵּא zelotypus fuit. *it.* invidere. *part. P.* מְקַנֵּא. נָבִיא Propheta. *pl.* נְבִיאִים.
30 אָסַף congregavit. *N.* נֶאֱסַף collectus, receptus. 3. *f. N.*
31 נָסַע profectus est. גזז *al.* גּוּז abscindere, avellere. 3. *f.* K. W. r. 36. M. I. n. 2. p. 147. שְׂלָו *f.* coturnix. נָטַשׁ deseruit, extendit, diffudit. דֶּרֶךְ via. כֹּה ita, sic. אַמָּה *f.* cubitus. *dual.* אַמָּתַיִם. פָּנִים facies.
32 מָחֳרָת *f.* cras. מָעַט parum, paucum fuit. *part. H.* חֹמֶר chomer, *fuit mensura maxima. pl.* חֳמָרִים. שָׁטַח expandit. 3. *f.* & *inf. K.* (33) שֵׁן *c.* dens, scopulus acutus. *r.* שָׁנַן acuit. כָּרַת cæcidit, excidit. 3. *f. N.* חָרָה arsit, exarsit ira. נכה *H.* הִכָּה percussit. 3. *f. H.* W. r. 33. an. I. n. p. 133. מַכָּה *f.* plaga.

קִבְרֹ

Digitized by Google

34 קָבַר sepelivit. קֶבֶר m. sepulchrum. תַּאֲוָה f. desiderium. r. אָוָה P. expetivit, desideravit. *Hitph. part. pl.* מִתְאַוִּים.

CAP. XII.

1 עַל אֹדוֹת propter. כּוּשִׁי m. Arabs, Æthiops. כֻּשִׁית f. Æthiopissa. (2) רַק tantum. אַךְ tantum. הֲרַק אַךְ an tantummodo. דִּבֶּר locutus est. בָּנוּ per nos. (3) עָנָו m. mansuetus, humilis. r. עָנָה respondit. P. afflixit, humiliavit.

4 פִּתְאֹם subito, repente. שְׁלֹשָׁה m. שָׁלֹשׁ f. tres.

5 יָרַד descendit. 3. f. k. W. r. 10. ann. 2. p. 29. עַמּוּד m. columna. r. עָמַד stetit. עָנָן nubes.

6 מַרְאָה m. visio, vultus. r. רָאָה vidit. נָבִיא m. propheta. יָדַע scivit. 1. f. *Hithp.* חֲלוֹם somnium. r. חָלַם somniavit. (7) נֶאֱמָן *part. N. usurpatur loco nominis*, fidus, fidelis, verus. r. אָמַן nutrivit. H. credidit. (8) חִידָה f. ænigma. r. חוּד ænigma loqui. תְּמוּנָה f. imago, similitudo. r. נָבַט. מוּן intuitus est. 3. f. H. מַדּוּעַ quare?

6 חָרָה exarsit. 3. f. k.

10 סוּר discedere, recedere. עָנָן nubes. מְצוֹרָע m. מְצֹרַעַת f. leprosus, a. שֶׁלֶג m. nix. הִשְׁלִיג H. nivescere. פָּנָה aspexit. W. r. 33. ann. I. p. 130. 131.

11 שִׁית ponere, imponere. 2. f. H. יאל N. נוֹאַל stulte egit. חָטָא peccavit.

12 מֵת mortuus. יָצָא exiit. *inf. K.* אָכַל comedit. 3. f. N. חֲצִי m. dimidium. r. חָצָה dimidiavit.

13 צָעַק clamavit. רָפָא sanavit.

14 יָרַק exspuit. כלם N. נִכְלַם erubuit, rubore suffusus est. סָגַר clausit, inclusit.

CAP. XIII.

2 תּוּר explorare. 3. f. k. W. r. 44. 2. p. 188. כֹּל omnis. כֻּלָּם omnes isti. נָשִׂיא princeps. (3) רֹאשׁ caput.

17 עָלָה ascendit. נֶגֶב m. auster, meridies.

18 חָזָק m. validus, fortis. r. חָזַק invaluit. רָפֶה remissus, debi-

debilis. r. רָפָה remisit, defecit. מְעַט parum, paucus. רַב multus.

19 עִיר civitas. מַחֲנֶה c. castra, acies. מִבְצָר m. munitio. r. בָּצַר præcidit.

20 שָׁמֵן m. pinguis. רָזֶה f. macies. r. רָזָה emaciavit. בִּכּוּרִים primitiæ, primi fructus. r. בכר. עֵנָב m. uva.

22 יָלִיד m. natus. pl. constr. יְלִידֵי. בָּנָה ædificavit, exstruxit. 3. f. ... præt. N.

23 נַחַל vallis. כָּרַת cæcidit, excidit. זְמוֹרָה f. palmes. r. זָמַר præcidit. אֶשְׁכּוֹל m. botrus. r. שָׁכֹל orbatus fuit. נָשָׂא tulit. 3. f. k. W. r. 23. M. III. n. 2. p. 83. r. 32. M. I. p. 120. r. 41. ann. 1. 217. מוֹט m. dimotio. it. vectis. r. מוט moveri, dimoveri. רִמּוֹן m. malum punicum, malogranatum. תְּאֵנָה f. ficus, arbor & fructus.

24 נַחַל m. vallies, torrens. עַל אֹדוֹת propter.

25 קֵץ m. finis, extremum. r. קָצַץ amputavit.

26 יָלַךְ ivit. 3. f. k. שׁוּב reverti. 3. f. H.

27 סִפֵּר narravit, recensuit. זָב m. זָבָה f. fluens. r. זוּב fluere. חָלָב m. lac. דְּבַשׁ m. mel. פְּרִי fructus.

28 אֶפֶס m. defectus, finis. it. nisi, tantum. r. אָפֵס desiit, defecit. עַז m. robustus, valens. r. עָזַז roboravit. בָּצוּר m. munitum. pl. f. בְּצֻרוֹת munita.

29 יָד c. manus, ripa, latus.

30 הָסָה P. siluit. 3. f. H. יָרַשׁ jure hæreditario possedit. יָכוֹל potuit. W. r. 37. p. 164. sq.

31 חָזַק invaluit, prævaluit. (32) דִּבָּה f. fama, infamia. r. דָּבַב locutus est. אָכַל edit. part. K. רָאָה vidit. מִדָּה f. mensura. pl. מִדּוֹת אַנְשֵׁי מִדּוֹת viri mensurarum. i. e. proceræ staturæ.

33 נְפִילִים m. pl. gigantes. r. נָפַל cecidit. הָיָה fuit. 1. fut. נְהִי. חָגָב m. cicada, locusta. עַיִן oculus.

CAP. XIV.

1 נָשָׂא tulit. 3. f. k. נָתַן dedit. בָּכָה flevit.

2 לוּן pernoctare. it. N. & H. murmurare. 3. f. N. W. r. 36. p. 148. לוּ utinam. מוּת mori.

3 בּוֹא venire. part. H. חֶרֶב gladius. נָשִׁים mulieres. r. נָשָׁה

Digitized by Google

נָשָׁה oblitus fuit. טַף m. parvulus. בַּז m. præda. r. בָּזַז m. prædatus, deprædatus fuit.
5 קָהָל m. congregatio. r. קָהַל congregavit.
6 תָּרִים exploratores. r. תּוּר explorare. קָרַע fidit, laceravit. (8) חָפֵץ voluit, optavit, desideravit. חָפֵץ volens.
9 מָרַד rebellavit. סוּר recedere. צֵל m. umbra. יָרֵא timuit. 2. f. k. W. r. 37. M. II. p. 161. it. r. 47. an. I. p. 217. (10) רָגַם lapidavit. כָּבוֹד gloria.
11 אָנָה quo, quæso. עַד־אָנָה usque quo? נָאַץ contemsit. 3. f. P. W. r. 30. M. I. p. 101. r. 47. an. 1. p. 217. אָמַן nutrivit. H. credidit. 3. f. H. אוֹת signum.
12 נכה H. הִכָּה percussit. 1. f. H. דֶּבֶר m. pestis. יָרַשׁ jure hæreditario possedit. H. הוֹרִישׁ possidere fecit. it. possessione expulit. it. depauperavit. 1. f. H. W. r. 37. M. IV. 3. p. 163. עָצוּם robustus. r. עָצַם roboratus fuit.
13 עָלָה ascendit. 2. *præt*. H. כּוֹחַ m. vis.
14 עָנָן nubes. עָמַד stetit. (15) מוּת mori. 2. *præt*. H. W. r. 36. M. III. 3. p. 150. שֵׁמַע, שֶׁמַע, שֹׁמַע auditio, rumor. r. שָׁמַע audivit. (16) מִבִּלְתִּי propterea quod non. בַּל non, nequaquam. יָכֹל potuit. *inf*. יָכֹל & יְכֹלֶת W. r. 37. ann. 2. p. 165. בּוֹא venire. *inf*. H. שָׁבַע N. juravit. שָׁחַט mactavit, jugulavit. 3. f. k. (17) גָּדַל magnus fuit. 3. f. K. W. r. 23. p. 83. (18) אֹרֶךְ m. longitudo. אֶרֶךְ אַפַּיִם longus, *i.e. patiens* irarum. r. אָרַךְ prolongatus fuit. חֶסֶד m. benignitas. נָשָׂא tulit. it. condonavit, pepercit. עָוֹן m. perversitas, iniquitas. r. עָוָה perverse egit. פֶּשַׁע m. defectio. r. פָּשַׁע defecit, prævaricatus est. נָקָה mundus, purus. it. innocens fuit. *inf*. P. נַקֵּה absolvere. שִׁלֵּשִׁים m. pl. tertiani. רִבֵּעִים m. pl. quartani. (19) סָלַח condonavit, remisit. *imp*. k. W. r. 23. p. 83. גֹּדֶל magnitudo.
21 אוּלָם profecto. (22) נָסָה tulit. P. נִסָּה tentavit. 3. f. P. אֹתִי me, ab אֵת. זֶה m. hic, iste. פַּעַם c. ictus, pulsus. it. vices פעם P. egit, concussit.
23 נָאַץ sprevit. P. provocavit. *part*. P.
24 עֵקֶב m. emolumentum, propter, quia. אַחֵר m. alius.

Digitized by Google

אַחֶרֶת *f.* alia. מָלֵא implevit. אַחַר post. בוא venire. 1. *præt. H.* W. r. 36. M. III. p. 150.
25 פָּנָה aspexit. *it.* vertit. נָסַע profectus est. עֵמֶק *m.* vallis. סוּף *m.* alga, juncus.
27 עַד־מָתַי usquequo? לון *Vid. vers.* 2. תְּלוּנָה murmuratio.
28 נָאַם dixit. *Nom. part.* נְאֻם *constr.* נְאֻם dictum. אֹזֶן *f.* auris. (29) פֶּגֶר *m.* cadaver. *r.* פגר *P.* piger, defectus viribus fuit. פְּקֻדִים præfecti, numerati. מִסְפָּר *m.* numerus, enumeratio. לון 2. *præt. H.*
30 שָׁכַן habitavit. *inf. P.* (31) בַּז præda. *r.* בָּזַז prædatus est. מָאַס sprevit.
32 נָפַל cecidit. (33) רָעָה pavit. זנות *f.* scortatio. *r.* זָנָה scortatus est. תָּמַם consumtus fuit. *inf. k.*
34 תּוּר explorare, scrutari. יָדַע cognovit. תְּנוּאָה *f.* abruptio, fractura. *r.* נוא *H.* הניא rupit, irritum fecit.
35 יָעַד indixit. *N.* convenit. *part. N.* תָּמַם absolvit, consumtus est. 3. *f. N.* מות mori. W. r. 36. M. I. (II.) p. 147.
36 לון *V. vers.* 2. יָצָא exiit. דִּבָּה *f.* infamia, fama mala.
37 מַגֵּפָה plaga. *r.* נָגַף percussit.
38 הָלַךְ ambulavit. *part.* (39) אָבַל luxit. 3. *f. Hithp.*
40 שכם *H.* הִשְׁכִּים matutinavit, mature paravit vel expedivit. עָלָה ascendit. ראש caput. הַר mons. חָטָא peccavit. (41) עָבַר transiit. פֶּה os. צָלַח prosperatus fuit. (42) נָגַף percussit. 3. *f. N.* איב inimicus. (43) נָפַל cecidit. שׁוּב reverti, averti.
44 עפל *H.* הֶעְפִּיל in altum contendit, inconsiderate & leviter egit. 3. *f. H.* אָרוֹן arca. מוּשׁ recedere, discedere, palpare. (45) נכה *H.* הִכָּה percussit. 3. *f. H.* כָּתַת tudit, contudit, contrivit. W. r. 41. ann. I. γ. p. *al. r.* נכה *H.* contudit.

CAP. XV.

2 מוֹשָׁב habitatio. *r.* יָשַׁב habitavit.
3 אִשֶּׁה ignitum. פלא *N.* mirus fuit. *P.* mirifice egit, vel actum declaravit. *al.* פלה *P.* segregavit. *inf. P.* נֶדֶר votum. נְדָבָה voluntarium, spontaneum.

סלת

4 סֹלֶת *f.* fimilago, fimila. עִשָּׂרוֹן *m.* decima pars. *r.* עָשַׂר decimavit. בָּלַל confudit, mifcuit. *part. Pah.* בָּלוּל miftum.

5 נֶסֶךְ & נֵסֶךְ *m.* fufio, libamen. *r.* נָסַךְ fudit, libavit. כֶּבֶשׂ agnus.

8 זֶבַח *m.* facrificium, victima, mactatio. *r.* זָבַח mactavit.

9 עֶשְׂרֹנִים *m. pl.* decimæ partes.

10 חֲצִי *m.* dimidium. *r.* חָצָה dimidiavit.

11 שׁוֹר *m.* bos. שֶׂה *c.* pecus parva, agnus, hœdus. כֶּבֶשׂ *m.* ovis, agnus. עֵז *f.* capra. *v.* 27. *pl.* עִזִּים

12 מִסְפָּר *m.* numerus, numeratio. *r.* סָפַר numeravit.

13 אֶזְרָח *m.* indigena. *r.* זָרַח ortus, exortus fuit. אִשֶּׁה *m.* ignitum, facrificium. *ex* אֵשׁ ignis. ריח *H.* הֵרִיחַ odoratus fuit. רֵיחַ odor.

15 חֻקָּה *f.* ftatutum.

19 רוּם altum, excelfum effe, tollere fe. *H.* הֵרִים elevavit, obtulit. תְּרוּמָה *f.* oblatio.

20 רֵאשִׁית primitiæ. עֲרִיסוֹת *f. pl.* maffæ *fc. aqua confperfæ.* חַלָּה *f.* placenta. גֹּרֶן *f.* area.

22 שָׁגָה erravit. (23) הָלְאָה ultra, ulterius.

24 שְׁגָגָה *f.* error. *r.* שָׁגַג erravit. פַּר juvencus. מִשְׁפָּט *m.* judicium, jus. *it.* ratio, ritus. שָׁפַט judicavit. שָׂעִיר *m.* pilofus, hirfutus, hircus.

25 סָלַח condonavit. (27) עֵז *f.* capra.

28 שָׁגַג erravit. חָטָא peccavit, *inf. K.*

29 אֶזְרָח *m.* indigena.

30 רָמָה excelfum. גִּדֵּף *P.* blafphemavit. *Part.*

31 בָּזָה fprevit, contempfit. פּוּר rumpi. *H.* הֵפֵר & הֵפִיר fregit, irritum fecit.

32 קֹשֵׁשׁ recollegit, inquifivit. *Part. P.*

34 ינח *H.* הִנִּיחַ repofuit, locavit. 3. *f. H.* מִשְׁמָר cuftodia. פָּרַשׁ expofuit, declaravit, 3. *præt. Pyh.* W. 7. r. p. 15.

35 רָגַם lapidavit.

38 צִיצִת *f.* cincinnus. *it.* peniculamentum. *r.* ציץ *H.* florere, efflorere. כָּנָף *c.* ala, ora. פְּתִיל *m.* filum, funiculus. *r.* פתל *N.* נִפְתַּל contortum eft. תְּכֵלֶת hyacinthus.

39 תּוּר explorare, fcrutari. זָנָה fcortatus eft.

CAP. XVI.

2 מֵאָה centum. נָשִׂיא princeps. עֵדָה cœtus. קְרִיאִים *m. pl.* vocati. מוֹעֵד conventus. אַנְשֵׁי־שֵׁם viri nominis. *i. e. nominatissimi, celeberrimi.*

3 קָהַל congregavit. 3. *f. N.* רַב *m.* multus, *adverb.* multum, satis. כֹּל omnis. תָּוֶךְ medium. מַדּוּעַ quare. נָשָׂא tulit. *Hithp.* הִתְנַשֵּׂא extulit se.

4 נָפַל cecidit. 3. *f. k.*

5 יָדַע scivit. 3. *f. H.* בָּחַר elegit, selegit.

6 מַחְתָּה *f.* thuribulum. *r.* חָתָה cepit, accepit.

7 נָתַן dedit. שׂוּם ponere. קְטֹרֶת suffitus. *r.* קטר *P.* קִטֵּר adolevit. (9) מְעַט parum. בדל *H.* separavit. עֲבֹדָה servitus, opus, cultus. *r.* עָבַד servivit. שֵׁרֵת *P.* ministravit. *inf.* W. r. 7. p. 15.

10 בִּקֵּשׁ *P.* quæsivit, petiit. כְּהֻנָּה *f.* sacerdotium, sacerdotalis functio. *r.* כִּהֵן sacerdotem egit.

11 יָעַד condixit. *N.* convenit. *part. N.* לוּן pernoctare. *H.* הֵלִין id. *it.* murmurare. (12) עָלָה ascendit.

13 מוּת mori. *inf. H.* שָׂרַר principatum tenuit. 2. *f. Hithp.* W. r. 28. p. 96. (14) אַף etiam, quin etiam. נַחֲלָה *f.* possessio. *r.* נָחַל possedit. שָׂדֶה ager. כֶּרֶם vinea. W. p. 52. נָקַר effodit, perfodit.

15 חָרָה exarsit, exustus est. 3. *f. k.* פָּנָה aspexit. 2. *f. k.* W. r. 33. p. 131. רוּעַ malum esse vel videri. *H.* malum facere, malo afficere. 1. *præt. H.*

19 רָאָה vidit, invisit, 3. *f. N.* כָּבוֹד gloria.

21 בדל *H.* separavit. כָּלָה consumtus, finitus est. 1. *f. P.* v. seq. *inf. P.* רוּחַ spiritus. רֶגַע *m.* momentum. *r.* רָגַע disrupit. (22) קָצַף succensuit, spumavit.

24 עָלָה scandit, ascendit. *imp. N.* (26) סוּר discedere. *imp. k.* רָשַׁע improbus fuit. נָגַע tetigit. סָפָה consumsit, consumtus est. 2. *pl. f. N.*

27 עָלָה 3. *pl. f. N.* נצב *N.* stetit. *H.* statuit. *Part. N.*

28 לֵב cor. מִלִּבִּי ex animo meo.

29 מוּת mori. 3. *pl. f. k.* פְּקֻדָּה *f.* visitatio, animadversio.

30 בְּרִיאָה creatura, creatio. *r.* בָּרָא creavit. פָּצָה aperuit. פֶּה os. בָּלַע absorpsit. יָרַד descendit. חַי vivens.

שאול

Digitized by Google

שאול status demortuorum, infernus. נָאֵץ sprevit. P. contemsit. (31) כָּלָה absolvit, consumtus est. בָּקַע scidit, discidit. 3. f. N. W. r. 24. p. 86. תַּחַת sub.
32 פָּתַח aperuit. רְכוּשׁ substantia, facultates. r. רָכַשׁ acquisivit. (33) כָּסָה texit. 3. f. P. אָבַד periit. 3. f. N. W. r. 33. p. 102.
נָשָׂא tulit, sustulit. P. tentavit. קוֹל vox.

CAP. XVII.

2 רוּם altum, elatum esse. *it.* attollere se. 3. *f. H.* שְׂרֵפָה *f.* incendium, combustio. *r.* שָׂרַף combussit. זָרָה ventilavit, sparsit. *imp. k.* הָלְאָה ultra, ulterius.
3 חַטָּאִים peccatores. רִקֻּעִים *m. pl.* diductiones. *r.* רָקַע expandit. פַּח *m.* laqueus. *pl.* פַּחִים laminæ. צִפּוּי opertorium. *r.* צָפָה speculatus est. *P.* idem. *it.* obtexit, obduxit. אוֹת signum.
4 נְחֹשֶׁת *c.* æs, ærugo. *r.* נִחֵשׁ *P.* auguratus est. רָקַע extendit. (15) זִכָּרוֹן *m.* memoria, monumentum. *r.* זָכַר recordatus fuit. זָר alienus.
6 לוּן pernoctare. מָחֳרָת *f.* cras, postero mane. מוּת mori. 2. *præt. H.*
7 קָהַל congregavit. *inf. N.* כָּסָה texit. רָאָה vidit. 3. *f. N.* W. r. 33. ann. I. (α) p. 130.
10 רוּם tollere. *imp. N.* כָּלָה absolvit, consumtus est. רֶגַע *m.* momentum. (11) לָקַח accepit. *imp. k.* נָתַן dedit. *imp. k.* שׂוּם ponere. *imp. H.* מְהֵרָה *f.* festinatio, celeritas. *adverb.* cito. כִּפֵּר expiavit. קֶצֶף *m.* spuma, ira fervescens & quasi spumans. *r.* קָצַף spumavit. חָלַל perforatus est. *H.* הֵחֵל incepit. נֶגֶף & מַגֵּפָה plaga. *r.* נָגַף cecidit, percussit.
12 רוּץ currere. (13) מֵת mortuus. עָצַר clausit, conclusit, cohibuit. 3. *f. N.*
14 מִלְּבַד præter. *r.* בָּדַד solitarius fuit.
17 מַטֶּה *c. sed m. sæpius* virga. *it.* baculus, tribus. נָשִׂיא princeps. כָּתַב scripsit. 2. *f. k.* (19) הִנִּיחַ יַנּח *H.* statuit, reliquit. 2. *præt. H.* W. r. 37. p. 157. נִנַּח W. r. 27. p. 92 יָעַד condixit, indixit. 1. *f. N.* W. r. 37. p. 165.

20 בָּחַר elegit. פָּרַח floruit, effloruit. פֶּרַח *m.* flos. *it.*
gemma, germen. שָׁכַךְ positus fuit, posuit se. *i. e.* se-
datus est, quiescere fecit. *præt. H.* תְּלוּנָּה *f.* murmu-
ratio. *r.* לוּן pernoctare. *H.* murmurare. *part. H.*
22 יַנַּח *H.* posuit. 3. *f. H.* (23) פֶּרַח gemma, germen.
צִיץ florere, efflorere. 3. *f. H.* צִיץ *m.* flos. גָּמַל re-
tribuit. *it.* maturavit. 3. *f. k.* שָׁקֵד amygdala. *r.* שָׁקַד
sedulus, assiduus fuit.
25 שׁוּב reverti. מִשְׁמֶרֶת custodia. מְרִי *m.* rebellio. *r.*
מָרָה rebellis fuit. כָּלָה consumtus est, defecit. 3. *f. P.*
W. r. 33. p. 130. תְּלוּנָּה *f.* murmuratio.
27 גָּוַע exspiravit. 3. *præt. K.* אָבַד periit.
28 קָרַב appropinquavit. תָּמַם absolutus, completus est.
3. *præt. k.* W. r. 41. p. 177.

CAP. XVIII.

1 מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. כְּהֻנָּה *f.* sacerdotium.
2 שֵׁבֶט *c. sed. m. sæpius.* virga, baculus. לָוָה mutuatus est,
mutuo accepit. *N.* adjunxit se. 3. *pl. f. N.* שֵׁרֵת *P.* mi-
nistravit. 3. *f. P.*
4 מִשְׁמֶרֶת custodia. מוֹעֵד conventus. *r.* יָעַד.
6 מַתָּנָה *f.* donum. *r.* נָתַן dedit.
7 מִבֵּית intrinsecus. מוּת mori. 3. *f. Hoph.*
8 תְּרוּמָה *f.* oblatio. נָתַן dedit. 1. *præt. k.* מָשְׁחָה *f.* un-
ctio. *r.* מָשַׁח unxit. (9) קָרְבָּן oblatio.
מִנְחָה munus. חַטָּאת sacrificium pro peccato. אָשָׁם
m. delictum, reatus. *it.* oblatio. *r.* אָשַׁם deliquit.
11 מַתָּן *m.* domum. *r.* נָתַן dedit. תְּנוּפָה agitatio. *r.* נוּף
stillare, de liquidis; suffire, de aridis. *H.* הֵנִיף stilla-
vit, agitavit. (12) חֵלֶב adeps. יִצְהָר *m.* oleum
recens. צֹהַר lumen, splendor. *r.* צהר. תִּירוֹשׁ *m.*
mustum. *r.* יָרַשׁ jure hereditario possedit. דָּגָן fru-
mentum. (13) בִּכּוּרִים *m. pl.* primitiæ. טָהוֹר mun-
dus, purus. (14) חֵרֶם vel חֶרֶם *m.* devotum, res
devota, anathema. *r.* חרם *H.* הֶחֱרִים anathematiza-
vit, consecravit, devotum effecit.
14 פֶּטֶר *m.* apertio. רֶחֶם uterus. פָּדָה redemit, *inf.* & 2. *f.*
H. W. r. 33. p. 133. r. 33. p. 130. פדוי

Digitized by Google

16 פִּדוּי *m.* redemtio. עֶרֶךְ *m.* instructio, æstimatio. *r.* עָרַךְ ordinavit.
17 דָּם sanguis. זָרַק sparsit, conspersit.
18 חָזֶה *m.* pectus. *r.* חָזָה vidit, intuitus est. שׁוֹק *f.* armus, crus. *r.* שׁוּק *P.* שׁוֹקֵק appetivit. יָמִין dextera.
19 בְּרִית fœdus. מֶלַח *m.* sal.
20 נָחַל possedit. נַחֲלָה *f.* possessio, hæreditas. חֵלֶק *m.* pars, portio. *r.* חָלַק partitus, impertitus est, distribuit. תָּוֶךְ medium.
21 מַעֲשֵׂר *m.* decima. *r.* עָשַׂר decimavit. חֵלֶף pro, vice.
26 רוּם tollere. 2. *præt. H.* תְּרוּמָה elevatio, oblatio.
27 חָשַׁב cogitavit. *it.* imputavit, æstimavit. *præt. N.* נֶחְשַׁב imputatus est. דָּגָן *m.* frumentum. גֹּרֶן *f.* area. מָלֵא *m.* plenus. מְלֵאָה plenitudo. *r.* מָלֵא plenus fuit. יֶקֶב torcular.
30 רוּם *inf. H.* תְּבוּאָה proventus. (13) שָׂכָר merces.
32 חָלַל perforatus, vulneratus est. *P.* חִלֵּל vel חוֹלֵל profanavit.

CAP. XIX.

2 חֻקָּה statutum. פָּרָה *f.* juvenca, vacca. אָדֹם *m.* ruber, rufus. *fœm.* אֲדֻמָּה rufa. תָּמִים integer. מוּם *m.* macula. עֹל *m.* jugum. *r.* עָלַל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus est. (3) שָׁחַט jugulavit.
4 אֶצְבַּע *f.* digitus. *r.* צָבַע tinxit. נָזָה sparsus est, *active* aspersit. *H.* הִזָּה sparsit. נֹכַח coram, contra, e regione.
5 שָׂרַף combussit, cremavit. שְׂרֵפָה *f.* incendium. עוֹר *m.* cutis, pellis. *r.* עָרָה nudatus fuit. פֶּרֶשׁ *m.* fimus, stercus. *r.* פָּרַשׁ exposuit.
6 אֶרֶז *m.* cedrus. אֵזוֹב *m.* hyssopus. שָׁנִי dibaphum. תּוֹלָע *m.* תּוֹלַעַת *f.* coccus, coccineum.
7 כִּבֵּס lavit, abluit. בֶּגֶד vestis. רָחַץ lavit. טָמֵא immundus.
9 אָסַף collegit. אֵפֶר *m.* cinis. ינח *H.* הִנִּיחַ deposuit, reliquit. נִדָּה *f.* separatio, elongatio. *r.* נדה *P.* procul amovit.
11 נָגַע tetigit, attigit. נֶפֶשׁ *c. sed. f. sæpius.* anima. *it.* cadaver. (12) חָטָא peccavit. 3. *f. Hithp.*

כרת

13 כָּרַת cæcidit, abſcidit. זָרַק ſparſit. *præt. Pyh.* טֻמְאָה *f.* immundities. טָמֵא immundus fuit.
15 פָּתַח aperuit. *part. Paul.* צָמִיד *m.* copulatus, conjunctus. *it.* armilla. *r.* צמד *N.* נִצְמַד conjugavit. פָּתִיל *m.* filum, funiculus, faſcia. *r.* פתל *N.* luctatus eſt.
16 חָלָל confoſſus. עֶצֶם os. קֶבֶר *m.* ſepulchrum. *r.* קָבַר ſepelivit. (17) עָפָר pulvis.
18 טָבַל tinxit, intinxit. נָזָה aſperſit.
20 זָרַק ſparſit. *præter. Pyh.*

CAP. XX.

1 קָבַר ſepelivit. 3. *f. N.* (2) קָהַל congregavit.
3 רוּב litigare, contendere. 3. *f. H.* W. r. 36. לוּ utinam. גָּוַע exſpiravit. (4) בּוֹא venire. *H.* W. r. 36. p. 145. r. 27. p. 92. בְּעִיר *m.* brutum, jumentum. *r.* בָּעַר arſit. *it.* obbrutuit.
5 עָלָה aſcendit. *H. præt.* W. r. 36. p. 141. & r. 47. p. 217. תְּאֵנָה ficus. גֶּפֶן *f.* vitis. רִמּוֹן *m.* malum punicum, malogranatum. אַיִן non, nihil, nullus. שָׁתָה bibit, ebibit. *inf. k.* W. r. 33. p. 128.
8 לָקַח accepit. *imp. k.* קָהַל congregavit. *imp. H.* סֶלַע *m.* petra. מַיִם aquæ. יָצָא exivit. 2. *præt. H.* שָׁקָה *H.* potavit. עֵדָה cœtus. בְּעִיר jumentum.
10 מָרָה rebellis fuit. יָצָא exivit. 1. *pl. f. H.*
11 רוּם altum, elatum eſſe. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 149. נכה *H.* הִכָּה percuſſit, cecidit. 3. *f. H.* W. r. 33. 2. p. 133. שָׁתָה bibit. (12) יַעַן propter, propterea. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. (13) מְרִיבָה contentio. *r.* רוּב rixari. (14) מַלְאָךְ legatus, angelus, nuntius. תְּלָאָה *f.* labor, defatigatio, moleſtia. *r.* לָאָה laboravit. מָצָא invenit. W. r. 48. p. 232. רוּעַ malum eſſe vel videri. 3. *f. H.*
15 יָשַׁב habitavit. 1. *f. K.* (16)* צָעַק clamavit. קָצֶה finis. גְּבוּל terminus. *r.* גָּבַל terminavit.
17 עָבַר tranſiit. כֶּרֶם vinea. בְּאֵר puteus. דֶּרֶךְ via. דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ via regia, publica. יָלַךְ ivit. 1. *f. K.* נָטָה inclinavit, declinavit. 1. *f. K.* W. r. 33. p. 131.

18 יָצָא exiit. 1. *f. k.* (19) מְסִלָּה *f.* aggesta, strata, trita via. *r.* סָלַל aggregavit, contumulavit. מִקְנֶה pecus. מֶכֶר *m.* pretium venditionis. *r.* מָכַר. רַק tantum. רֶגֶל pes. (21) מֵאֵן *P.* renuit.

24 אָסַף collegit. 3. *f. N.* מָרָה rebellavit. פֶּה os. מְרִיבָה contentio. *r.* רוּב litigare, contendere.

25 עָלָה ascendit. *imp. H.* (26) פָּשַׁט exuit, detraxit. *imp.* לָבַשׁ vestivit se, induere fecit.

29 גָּוַע expiravit.

CAP. XXI.

1 אֲתָרִים exploratores. *r.* תּוּר explorare. *al.* est Nomen proprium. לָחַם comedit. *it.* pugnavit. 3. *f. N.* שָׁבָה captivum cepit, duxit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 133. & 134. שֶׁבִי *m.* captivitas, captiva turba.

2 נָדַר vovit. 3. *f.* K. נֶדֶר & נֵדֶר votum. חרם *N.* הֶחֱרִים anathematizavit, consecravit, devotum effecit.

4 סָבַב circuivit. קָצַר abbreviatus, angustatus, comminutus fuit. (5) קוּץ tædere. קְלֹקֵל *m.* vilissimus. *r.* קָלַל levis fuit. (6) נָחָשׁ serpens. שָׂרָף *m.* prester, serpens ignitus & venenatus. *r.* שָׂרַף ussit. נָשַׁךְ momordit. 3. *f. P.*

7 פִּלֵּל *P.* judicavit. *Hithp.* הִתְפַּלֵּל judicem constituit. oravit. סוּר discedere. *H.* הֵסִיר removit. 3. *f. H.*

8 שׂוּם ponere, statuere. *imp. H.* W. r. 36. M. III. p. 150. נֵס *m.* signum. נָשַׁךְ *part. Paul.*

9 נָחָשׁ *m.* serpens. נְחשֶׁת *c.* æs, ærugo. נבט *H.* intuitus est. חַי vivens. (10) נָסַע profectus est. חָנָה castra metatus est. (11) זָרַח & מִזְרָח *m.* ortus, oriens. שֶׁמֶשׁ sol. (12) נַחַל vallis, torrens. (13) מֵעֵבֶר trans. גְּבוּל terminus.

14 סֵפֶר liber. *r.* סָפַר numeravit. מִלְחָמָה, מִלְחֶמֶת *f.* bellum. *r.* לָחַם pugnavit. (15) אֶשֶׁד *m.* effusio, decursus, aquæ ductus. נָטָה inclinavit. שֶׁבֶת habitatio. *inf. k.* ex יָשַׁב habitavit. נִשְׁעַן nixus, innixus fuit, incubuit.

Digitized by Google

17 אָז tunc. שׁוּר cantare, canere. שִׁיר m. שִׁירָה f. canticum. עָנָה respondit, clamavit.
18 בְּאֵר fons. חָפַר fodit, effodit. שַׂר princeps. כָּרָה fodit, comparavit. נָדִיב m. voluntarius, ingenuus, inclytus. חָקַק descripsit, decrevit. part. P. מְחֹקֵק decernens, legislator. מִשְׁעֶנֶת m. scipio, baculus. r. נִשְׁעַן N. nixus fuit.
20 גַּיְא גַּיְא f. vallis. פִּסְגָּה collis. Nom. Propr. r. פסג P. פִּסֵּג extulit, elevavit. שקף N. נִשְׁקַף spectavit. יְשִׁמוֹן m. solitudo. r. יָשַׁם.
24 נכה H. percussit. יָרַשׁ hæreditatem adiit.
25 עִיר urbs. בַּת filia. (27) מָשַׁל dominatus est. it. parabolice locutus est. מָשָׁל similitudo, parabola. בָּנָה ædificavit. 3. f. N. כּוּן aptare, parare. 3. f. Hithp. W. r. 36. M. V. p. 156.
28 לֶהָבָה f. flamma. קֶרֶת & קִרְיָה f. urbs, civitas. אָכַל comedit. בַּעַל dominus. בָּמָה excelsum.
29 אוֹי væ. אָבַד periit. פָּלִיט m. profugus, evadens. pl. פְּלֵיטִים evadentes. שְׁבִית captivitas. r. שָׁבָה captivum cepit.
30 יָרָה jecit, projecit. 1. fut. K. וַנִּירָם & jaculis conjecimus eos. W. r. 36. M. III. p. 162. יָשַׁם desolatus fuit. 1. f. H. נַשִּׁים devastavimus. (32) רָגַל obtrectavit. exploravit. לָכַד cepit, occupavit. בַּת f. filia. it. pagus, villa, *quasi filiæ majorum civitatum*. יָרַשׁ hæres fuit. it. expulit. 3. f. H. W. r. 36. M. III. p. 161.
33 פָּנָה vertit, respexit. קְרָאת occursus.
35 שָׁאַר reliquus fuit. שָׂרִיד m. superstes, residuus. r. שָׂרַד superfuit.

CAP. XXII.

1 עֲרָבָה campestris locus, campestria, solitudo. עָרַב miscuit. מֵעֵבֶר trans. (2) רָאָה vidit. 3. f. k. W. r. 33. p. 134.
3 גּוּר peregrinari. it. timere, metuere. קוּץ tædere.
4 לָחַךְ linxit. 3. f. P. & inf. k. שׁוֹר bos. יֶרֶק herba. שָׂדֶה ager.
5 נָהָר fluvius. כָּסָה texit. מוּל coram, contra. מִמֻּלִי e regione mei.

Digitized by Google

6 אָרַר maledixit. *imper.* W. r. 41. M. II. ann. 1. p. 177. עָצַם roboratus fuit. עָצוּם robustus. יָכֹל potuit. 1. *fut. K.* W. r. 37. p. 164. נכה *H.* percussit. *inf. P.* גָּרַשׁ expulit, ejecit. 1. *f. P.* בָּרַךְ benedixit. 2. *f. P.* & *Part. Pyh.* מְבֹרָךְ benedictus. אָרַר maledixit. 2. *f. k.* & 3. *f. Hoph.* (7) קֶסֶם *m.* divinatio. *r.* קָסַם divinavit.
8 לוּן pernoctare. *imp. H.* W. r. 36. not. ad in. III. p. 150. פֹּה hic. שׁוּב reverti. 1. *part. H.*
11 כָּסָה texit. 3. *f. P.* W. r. 33. p. 130. עַיִן oculus, superficies. יָלַךְ ivit. *imp. k.* קָבַב maledixit. *imp. Kal.* לָחַם pugnavit. *inf. Niph.* גָּרַשׁ expulit, ejecit. 1. *præt. P.*
13 נָתַן dedit. *inf. k.* W. r. 38. p. 169.
15 נִכְבָּד *m.* honoratus, nobilis. *r.* כָּבַד grave fuit, honoravit.
16 מָנַע cohibuit, inhibuit. 2. *f. N.* הָלַךְ ambulavit. *inf. K.*
18 מְלֹא plenitudo. קָטֹן *m.* קְטַנָּה *f.* parvus, a.
19 יָשַׁב sedit. *imp. K.* זֶה hic, iste.
21 חָבַשׁ ligavit, stravit. אָתוֹן *f.* asina.
22 חָרָה exarsit. יצב *N.* stetit. שָׂטָן adversarius, רָכַב equitavit. נַעַר puer. (23) שָׁלַף eduxit. *part. Paul.* W. r. 44. *e.* p. 188. חֶרֶב *f.* gladius. *r.* חָרַב vastatus est. נָטָה inclinavit, declinavit. 3. *f. k.* & *inf. Hiph.* W. r. 33. p. 131. r. 33. *d.* p. 129. נכה *H.* הִכָּה percussit. 3. *f. H.* W. r. 33. p. 133.
24 עָמַד stetit. מִשְׁעוֹל *m.* trames, semita. כֶּרֶם *m.* vinea. גָּדֵר *m.* maceria, paries.
25 לָחַץ pressit, compressit. 3. *f. N.* קִיר *m.* paries, murus.
26 צַר & צָר arctus, angustus. *r.* צוּר.
27 רָבַץ cubuit. מַקֵּל *m.* baculus. (28) פָּתַח aperuit. רֶגֶל pes. *pl. m.* רְגָלִים vices. (29) עלל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus est. *H.* egit. *it.* illusit, ludificatus est. הָרַג occidit. (30) עוֹד adhuc. מֵעוֹדְךָ ex quo tu. סָכַן profuit. *Hiph.* הִסְכִּין solitus fuit. *inf. H.* & *præt. H.*
31 גָּלָה migravit. *H.* revelavit. *it.* retexit se. 3. *f. P.* W. r. 33. p. 130. יצב *N.* stetit. *part.* N. קָדַד incurvavit verticem. 3. *f. k.* שָׁחָה prostravit, inclinatus est. 3. *f. Hithp.* W. r. 28. p. 96.
32 יָרַט declinavit, divertit. נֶגֶד coram, contra. לְנֶגְדִּי contra me.

Digitized by Google

33 חָיָה vixit, revixit. 1. *præt. H.* (35) יֵלֵךְ *imp. K.* אֶפֶס defectus, finis. *it.* nisi, tantum.

37 אָמְנָם, אֻמְנָם vere, revera. כָּבֵד grave fuit. *inf. P.*

41 בָּמָה *f.* excelsum, sacellum. קָצֶה finis.

CAP. XXIII.

1 בָּנָה ædificavit. *imp. k.* כּוּן aptare, parare. *imp. H.*

2 עָלָה ascendit. *H.* obtulit. W. r. 33. p. 132. עוֹלָה *f.* holocaustum. (3) קָרָה evenit, obvenit. 2. *f. N.* קְרָאָה *f.* occursus. רָאָה vidit. 3. *f. H.* שְׁפִי *m.* clivus, locus eminens. *r.* שפה *N.* נִשְׁפָּה eminuit.

4 עָרַךְ ordinavit, paravit. עָלָה ascendit. *H.* obtulit.

7 נָשָׂא tulit, sustulit. 3. *f. k.* מָשָׁל *m.* dictum, parabola, proverbium. *r.* מָשַׁל dominatus est. אֲרָם Syria. נָחָה duxit, adduxit. 3. *f. H.* זָעַם indignatus fuit, detestatus fuit. *imp. k.* W. r. 44. p. 187.

8 קָבַב maledixit, execratus est. *præt. k.* קַבֹּה *cum suff.* ה W. r. 47. p. 218. (9) צוּר *m.* rupes, acies. גִּבְעָה *f.* collis. שׁוּר cantare. *it.* contemplari. 1. *f. k.* בָּדָד solus. לְבָדָד & לְבַד solitarie. חָשַׁב cogitavit, reputavit. 3. *f. Hitbp.*

10 מָנָה numeravit. מִסְפָּר *m.* numerus, enumeratio. רֹבַע *m.* quarta pars. *r.* רָבַע quadratum esse. מָוֶת *m.* mors. *constr.* מות. יָשָׁר rectus, justus. אַחֲרִית *f.* posteritas, ultimum, finis.

11 בָּרַךְ benedixit. *præt.* & *inf. P.* קָבַב maledixit. *inf. k.*

13 הָלַךְ יֵלֵךְ ambulavit. *imp. k.* & *inf. K.* אֶפֶס *m.* defectus, nisi, tantummodo.

14 צָפָה speculatus est. צֹפִים est nomen proprium.

15 קָרָה evenit. 1. *f. N.* (16) קָרָה obvenit.

18 אָזַן attendit. *imp. H.* עַד usque. עָדַי usque ad me.

19 כָּזַב mentitus est. 3. *f. P.* W. r. 2. p. 7. נִחַם *N.* solatus est, pœnituit. 3. *f. Hitbp.*

20 בָּרַךְ benedixit. *inf. Piel.* (21) נָבַט intuitus est. אָוֶן *m.* iniquitas, idolum. עָמָל *m.* labor, molestia. *it.* perversitas. *r.* עָמַל laboravit. תְּרוּעָה *f.* clangor, fractus sonus. *r.* רוע *H.* הֵרִיעַ clanxit.

יצאם

Digitized by Google

22 יָצָא exiit. *H.* eduxit. *part. H.* תּוֹעָפוֹת *f. pl.* vires, robora *r.* יָעַף lassus, defessus fuit. רְאֵם *m.* monoceros, unicornis. (23) נַחַשׁ *m.* conjectatio, augurium. *pl.* נְחָשִׁים c. 24. v. 1. incantationes. *r.* נִחֵשׁ *P.* auguratus est. קֶסֶם *m.* divinatio. *r.* קָסַם divinavit. עֵת *c.* tempus. *r.* עָתַת tempestive loqui. אָמַר dixit, loquutus est. 3. *f. N.* פָּעַל operatus est, egit. אֵל Deus.
24 לָבִיא *m.* leo immanis & annosus. אֲרִי *m.* leo. *r.* אָרָה carpsit, decerpsit. נָשָׂא tulit. 3. *f. Hithp.* שָׁכַב cubuit. אָכַל comedit. טֶרֶף *m.* raptum, præda. *r.* טָרַף rapuit. חָלָל confossus. *r.* חָלַל perforatus est.
25 קָבַב maledixit. 3. *f. P.* W. r. 48. m. III. p 226. בֵּרַךְ benedixit.
27 לָקַח cepit, sumsit. 3. *f. k.* יָשַׁר rectum fuit. 3. *f. k.*
28 שָׁקַף *N.* נִשְׁקַף spectavit. יְשִׁימוֹן *m.* solitudo. *r.* יָשַׁם desolatus est. (29) כּוּן aptare, parare. *imp. H.* פַּר juvencus. אַיִל aries.

CAP. XXIV.

1 פַּעַם *c.* ictus, pulsus. *it.* vice. כְּפַעַם בְּפַעַם sicut vice in vicem *i. e. hac vice ut antea.* שִׁית ponere. 3. *f. H.*
2 שֵׁבֶט virga, tribus. (3) נָאַם dixit. *Part. Paul. Constr.* נְאֻם dictum. גֶּבֶר *m.* vir. *r.* גָּבַר valuit. שָׁתַם aperuit. *Part. Pah. Constr.*
4 מַחֲזֶה *m.* visio. חָזָה vidit. 3. *f. k.* גָּלָה emigravit. *it.* revelavit. (5) טוֹב bonum esse. W. r. 36. p. 146. אֹהֶל tentorium. מִשְׁכָּן habitatio.
6 נַחַל vallis, torrens. נָטָה inclinavit, extendit se. 3. *præt. N.* W. r. 34. p. 139. גַּן *m.* גַּנָּה hortus. נָהָר fluvius. *r.* נָהַר confluxit. אֲהָלִים *m. pl.* santali, aloe. נָטַע plantavit אֶרֶז *m.* cedrus. (7) נָזַל fluit, diffluxit. 3. *f. k.* דְּלִי *m.* situla. נָשָׂא tulit. 3. *f. Hithp.* W. r. 28. p. 96. מַלְכוּת regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.
8 *V.* c. 23, 22. צַר hostis עֶצֶם os. גָּרַם comminuit, exossavit. 3. *f. P.* גֶּרֶם *m.* os, ossis. חֵץ *m.* sagitta. *r.* חָצַץ exscidit. מָחַץ percussit, fregit. *it.* immersit.
9 כָּרַע incurvavit se, procubuit in genua. בָּרַךְ benedixit, genua flexit. *Part. Piel.*

Digitized by Google

10 סָפַק plousit, complosit. (11) בָּרַח fugit, aufugit. מָנַע inhibuit, prohibuit.
13 מְלֹא plenitudo. r. מָלֵא plenus fuit.
14 יָעַץ consilium iniit, cepit, dedit. 1. f. k.
15 שָׁתַם aperuit. part. K. (16) אֵמֶר m. sermo. יָדַע scivit, novit. inf. k. דַּעַת Nominaliter cognitio, notitia. עֶלְיוֹן m. excelsus, supremus. r. עָלָה ascendit.
17 רָאָה vidit. 1. f. k. עַתָּה nunc. שׁוּר cantare, contemplari. קָרוֹב propinquus. דָּרַךְ calcavit, incessit, processit. כּוֹכָב stella. קוּם surgere. מָחַץ percussit, fregit. פֵּאָה f. angulus, latus. plur. constr. קוּר fodere. P. קַרְקַר destruxit. al. struxit, fundavit murum, ex קִיר murus. W. r. 36. p. 157.
18 יְרֵשָׁה f. possessio. חַיִל m. robur, virtus, vires.
19 רָדָה dominatus est. 3. f. k. שָׂרִיד m. superstes. שָׂרַד superfuit.
20 אָבַד periit. אֹבֵד perditio.
21 אֵיתָן m. fortis, validus. מוֹשָׁב habitatio. סֶלַע m. petra.
22 שׂוּם ponere. imp. H. קֵן m. nidus. קִנֵּן nidificavit.
23 בָּעַר arsit. inf. Piel. שָׁבָה captivum cepit, duxit. אוֹי eheu, væ, חָיָה vixit. 3. f. k. שׂוּם ponere. inf. k. W. r. 47. ann. 1. p. 217. צִי m. navis. צִיִּים loca deserta, arida. צִיָּה f. siccitas. עָנָה respondit. P. afflixit.

CAP. XXV.

1 יָשַׁב habitavit. חָלַל perforatus est. H. הֵחֵל incepit. 3. f. H. זָנָה scortatus est. inf. k.
2 קָרָא vocavit. זֶבַח sacrificium. שָׁחָה incurvatus est.
3 צמד Niph. נִצְמַד conjugavit, copulavit se. חָרָה exarsit. 3. f. k. (4) יָקַע pependit. H. suspendit. imp. H. שֶׁמֶשׁ sol. שׁוּב reverti. חָרוֹן m. æstus iræ.
5 שָׁפַט judicavit. הָרַג occidit. Vid. v. 3.
6 קָרַב appropinquavit. בָּכָה flevit. part.
7 רֹמַח m. spiculum, lancea. (8) קֻבָּה f. lupanar. r. קָבַב maledixit, execratus est. דָּקַר transfixit, transfodit. קֵבָה f. lupanar. it. venter, vulva. עָצַר clausit, cohibuit. 3. f. N. מַגֵּפָה f. plaga. r. נָגַף cecidit, percussit. (9) מֵת mortuus.

שׁוּב

Digitized by Google

11 שׁוּב reverti. חֵמָה *f.* æstus iræ, excandescentia. קִנֵּא zelotypus fuit. *inf. Piel.* W. r. 7. β. p. 14. קִנְאָה *f.* zelotypia, zelus, invidia. תָּוֶךְ medium. כָּלָה consumtus est. *P.* absolvit, complevit. 1. *præt.* *P.*
13 כְּהֻנָּה sacerdotium. כָּפַר picavit. *P.* expiavit. 3. *f.* *P.*
14 נכה *H.* הִכָּה percussit, cecidit. *Hoph.* הֻכָּה percussus est. *part.* מֻכֶּה percussus. נָשִׂיא princeps.
15 אוֹם *m.* natio, populus. *pl.* אֻמִּים *m.* אֻמָּה *f.* nationes.
17 צָרַר ligavit. *it.* hostiliter egit. *inf. k.* צָרוֹר.
18 נֵכֶל *m.* machinatio, calliditas. *r.* נָכַל machinatus est, cogitavit fraudulenter & callide.

CAP. XXVI.

2 רֹאשׁ caput. (3) עֲרָבָה *f.* campestris locus, campestria, locus desertus. *r.* עָרַב miscuit.
5 בְּכֹר primogenitus. מִשְׁפָּחָה *f.* familia, genus. *r.* שׁפח.
7 פְּקֻדִים numerati. *it.* præfecti.
9 קְרוּאִים *m. pl.* vocati. *r.* קָרָא vocavit. נָצָה volavit. *it.* vastatus fuit. *H.* הִצָּה certavit, rixas movit. W. r. 34. M. I. 5. p. 137.
10 פָּתַח aperuit. בָּלַע absorpsit, deglutivit. *al.* texit, operuit. נֵס *m.* vexillum, signum militare vel prodigiosum.
53 חָלַק divisit. 3. *f.* *N.* נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit.
54 רוֹב multitudo. רָבַב & רָבָה multiplicatus est. מְעַט paucus, exiguus. מָעַט diminutus fuit. נָתַן dedit. 3. *f.* *Hoph.*
55 גּוֹרָל *m.* sors. (60) יָלַד genuit. 3. *f.* *N.* W. r. 37. an. 3. p. 165.
62 פָּקַד visitavit, recensuit. W. r. 43. β p. 183.
65 יתר *H.* הוֹתִיר reliquit. *præt.* *N.* נוֹתַר relictus fuit.

CAP. XXVII.

1 קָרַב accessit. (2) עָמַד stetit.
3 יָעַד condixit. *Niph. part.* (4) גָּרַע diminuit, subtraxit, ademit. 3. *f.* *N.* נָתַן dedit. *imp. k.* אֲחֻזָּה *f.* possessio. אָחַז cepit, possedit.

5 מִשְׁפָּט *m.* judicium, ratio, causa.
7 כֵּן justum, rectum, ita. *r.* כּוּן aptare. דִּבֵּר locutus est. עָבַר transiit. (11) שְׁאֵר *m.* caro. *it.* propinquus, propinqua. *r.* שָׁאַר reliquum fuit.
12 עָלָה ascendit. (13) רָאָה vidit. אָסַף congregavit. 2. *præt. N.* (14) מְרִי *m.* rebellio. מָרָה rebellis fuit. מְרִיבָה *f.* contentio. *r.* ריב litigare, contendere. (16) רוּחַ spiritus.
17 יָצָא exiit. 3. *f. K.* & 3. *f. H.* בּוֹא venire 3. *f. H.* רָעָה pavit.
18 סָמַךְ innixus fuit, imposuit. (19) צִוָּה præcepit.
20 הוֹד *m.* decus, gloria, majestas.
22 עָמַד stetit. *H.* statuit.

CAP. XXVIII.

2 לֶחֶם panis, cibus. אִשֶּׁה ignitum. רֵיחַ odor. נִיחֹחַ quies, res grata. *r.* נוּחַ. מוֹעֵד conventus.
3 כֶּבֶשׂ ovis, agnus. תָּמִים *m.* perfectus, integer. עוֹלָה holocaustum. תָּמִיד jugiter.
4 עֶרֶב vespera. (5) עִשָּׂרוֹן & עֲשִׂירִית decima pars. decima. בָּלַל confudit, miscuit. *part. Præt.* כָּתִית *m.* tusum. *r.* כָּתַת contudit.
6 עָשָׂה fecit, paravit. *Part. Pahul.*
7 נָסַךְ fudit, effudit. נֶסֶךְ & נֵסֶךְ *m.* fusio, libamen. שֵׁכָר vinum. (14) חֲצִי *m.* dimidium. *r.* חָצָה dimidiavit. (15) שָׂעִיר hœdus. עֵז capra.
17 חַג dies festus. *r.* חָגַג festum celebravit. מַצָּה azymum. אָכַל edit. 3. *f. N.*
18 מִקְרָא convocatio. מְלָאכָה *f.* opus, functio, artificium. *r.* לאך.
19 קָרַב accessit. *H.* obtulit.
23 מִלְּבַד seorsim. *r.* בָּדַד.
26 בִּכּוּרִים *m. pl.* primitiæ. חָדָשׁ *m.* novus, recens. *r.* חָדַשׁ innovavit. שָׁבוּעַ *m.* septimana, vel dierum, vel annorum.

Digitized by Google

CAP. XXIX.

1 תְּרוּעָה *f.* clangor. *r.* ריע *H.* הֵרִיעַ clangere.
2 עָשָׂה fecit. (3) מִנְחָה oblatio. סֹלֶת simila.
בָּלַל miscuit. שֶׁמֶן oleum. פַּר juvencus. אַיִל aries
7 עָנָה respondit. *P.* afflixit.
12 עֲבֹדָה servitium. (13) חָגַג feriatus est.
28 שְׂעִיר hœdus. נֶסֶךְ libamen.
35 עֲצָרָה, עֲצֶרֶת *f.* interdictio, dies feriatus, ultima festi solennis quasi clausura. *r.* עָצַר clausit.
37 מִסְפָּר numerus. מִשְׁפָּט judicium, mos.
39 מוֹעֵד tempus statutum, solennitas. *r.* יָעַד. נֶדֶר votum. נְדָבָה *f.* voluntarium, voluntaria oblatio. *r.* נָדַב sponte dedit. עוֹלָה holocaustum. שֶׁלֶם sacrificium eucharisticum.

CAP. XXX.

2 רֹאשׁ caput, princeps. מַטֶּה baculus, tribus.
3 נָדַר vovit. 3. *f.* *K.* נֶדֶר & נֵדֶר votum. נִשְׁבַּע *N.* juravit. *inf.* *N.* שְׁבוּעָה juramentum. אָסַר ligavit. אִסָּר & אֱסָר obligatio. חָלַל perforatus est. *H.* incepit. *it.* profanavit. 3. *f.* *H.* יָצָא exiit פֶּה os.
4 נְעוּרִים *f. pl.* pueritia, adolescentia.
5 חָרַשׁ aravit. *it.* surdum egit, tacuit, siluit. *præt.* *H.* קוּם surgere, stare.
6 נוּא *H.* הֵנִיא rupit, irritum fecit, fregit. סָלַח condonavit, remisit.
7 מִבְטָא *m.* pronunciatum, prolatio. *r.* בָּטָא effutivit, pronunciavit. שָׂפָה *f.* labium.
9 פּוּר rumpi. *H.* הֵפֵר irritum fecit.
10 אַלְמָנָה vidua. גָּרַשׁ expulit, ejecit. *Part.* *Paul.*
13 מוֹצָא exitus, prolatum. *r.* יָצָא exiit.
14 עָנָה respondit. *P.* afflixit. *inf.* *P.* פּוּר disrumpi. 3. *f.* *H.*
15 קוּם surgere. *H.* stabilire. שָׁמַע audivit. *inf.* *K*
16 נָשָׂא portavit. עָוֹן iniquitas.
17 חֹק statutum. אִשָּׁה mulier. בַּת filia.

CAP. XXXI.

2 נָקַם ultus est. *imp. k.* נְקָמָה *f.* ultio, vindicta. אַחַר postea. אָסַף congregavit. עַם populus.
3 חָלַץ exuit, expedivit. *imp. N.* צָבָא militia. נָתַן *inf. k.*
4 אֶלֶף mille. מַטֶּה tribus.
5 מָסַר tradidit, suppeditavit. 3. *f. N.*
6 חֲצֹצְרָה *f.* tuba. תְּרוּעָה *f.* clangor. *r.* רוע
7 הָרַג occidit. *Piel. fut.* זָכָר masculus.
8 מֶלֶךְ rex. חָלָל *m.* confossus. חֲלָלִים confossi. חָלַל perforatus est. (9) שָׁבָה captivum cepit. נָשִׁים mulieres. טַף parvulus. בְּהֵמָה, בְּהֶמַת bestia, jumentum. מִקְנֶה pecus. חַיִל *m.* robur, virtus, opes. בָּזַז prædatus est, diripuit. בַּז præda.
10 עִיר urbs. טִירָה *f.* palatium, castellum, arx. שָׂרַף ussit, combussit. (11) שָׁלָל *m.* spolium, præda. *r.* שָׁלַל spoliavit. מַלְקֹחַ *m.* faux, captura. *r.* לָקַח accepit.
12 שְׁבִי captivitas, captura. *r.* שָׁבָה captivum duxit. עֲרָבָה campestria. (13) נָשִׂיא princeps.
14 קָצַף spumavit, iratus fuit. פָּקַד visitavit, numeravit. *part. Pahul.* שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂור principatum tenuit. (15) חָיָה vixit. *H.* in vita servavit. נְקֵבָה fœmina. (16) מַעַל prævaricatio. מַגֵּפָה plaga. *r.* נָגַף percussit. עֵדָה cœtus.
17 יָדַע scivit. *part.* יֹדַעַת. מִשְׁכָּב *m.* cubile, concubitus.
19 חָנָה castra metatus est. נָגַע tetigit. חָטָא peccavit. *P.* mundavit. 2. *f. Hithp.*
22 זָהָב aurum. כֶּסֶף argentum. נחשת *c.* æs, ærugo. *r.* נִחֵשׁ *P.* auguratus est. בַּרְזֶל *m.* ferrum. בְּדִיל *m.* stannum. עֹפֶרֶת *f.* plumbum.
23 עָבַר transiit. 2. *f. H.* נִדָּה *f.* separatio, elongatio. *r.* נדה *P.* separavit.
24 כִּבֵּס *Piel.* lavit, abluit. טָהֵר mundus fuit.
27 חָצָה dimidiavit. תָּפַשׂ prehendit, cepit, occupavit, tractavit.
28 רוּם altum esse, attollere. *H.* הֵרִים elevavit. 2. *præt. H.* מֶכֶס *m.* numerus, portio numerata. *r.* כָּסַס numeravit. *al.* מכס *Arab.* tributum collegit.

מחצית

Digitized by Google

29 מַחֲצִית dimidia pars. *r.* חָצָה dimidiavit.
30 אָחַז cepit, comprehendit. *part. Paul.*
32 מַלְקֹחַ *f.* faux, captura. יֶתֶר *m.* residuum, reliquum. בַּז præda *r.* בָּזַז. (35) יָדַע cognovit.
36 מֶחֱצָה *f.* dimidia pars. חֵלֶק portio. יָצָא exivit, egressus est. *part. K.* צָבָא *m.* exercitus, militia. *r.* צָבָא militavit. מִסְפָּר *m.* numerus. *r.* סָפַר numeravit. צֹאן *c.* grex. אֶלֶף mille. *dual.* אַלְפַּיִם duo millia.
38 בָּקָר *m.* bos, armentum. (39) חֲמוֹר *m.* asinus.
41 רוּם altum esse, elevari. כֹּהֵן sacerdos.
43 עֵדָה *f.* congregatio. (47) קָרַב appropinquavit. פָּקִיד *m.* præfectus. *pl.* פְּקִדִים *r.* פָּקַד *part. Paul.*
50 אֶצְעָדָה *f.* periscelis. *r.* צָעַד progressus est. צָמִיד armilla. טַבַּעַת *f.* annulus. *r.* טָבַע immersus fuit. עָגִיל *m.* inauris. *r.* עגל. עָגוֹל *m.* rotundum. כּוּמָז *m.* cingula pendula vel bullata muliebris. *it.* torques. *r.* כמז.
53 בָּזַז prædatus est.
54 זִכָּרוֹן *m.* memoria. *r.* זָכַר recordatus est.

CAP. XXXII.

1 מִקְנֶה *m.* pecus. רַב multum. עָצוּם *m.* robustus, numerosus. *r.* עָצַם roboratus est.
2 נָשִׂיא *m.* princeps. *r.* נָשָׂא tulit.
4 נכה *H.* הִכָּה percussit. עֵדָה *f.* congregatio.
5 מָצָא invenit. חֵן gratia עַיִן oculus. עֶבֶד *m.* servus. אֲחֻזָּה possessio. עָבַר transiit.
6 אָח frater. מִלְחָמָה bellum, pugna. *r.* לָחַם comedit. *it.* pugnavit. יָשַׁב sedit, habitavit. פֹּה hic.
7 נוא *H.* הֵנִיא rupit, fregit. 2. *pl. f. H.*
8 שָׁלַח misit, emisit. *inf. K.* W. r. 48. p. 227.
10 נִשְׁבַּע *Niph.* juravit. (13) נוּעַ movere se. 3. *f. H.* תָּמַם absolvit, consumtus fuit. *inf. K.* רַע malus.
14 תַּרְבּוּת *f.* turba, soboles, indoles. *r.* רָבָה multus fuit. סָפָה consumsit. *it.* addidit. חָרוֹן *m.* æstus iræ. *r.* חָרָה arsit ira.
15 שׁוּב reverti. W. r. 47. ann. I. p. 217. יָסַף addidit. ינח *H.* sivit, reliquit, reposuit. *inf. H.* שָׁחַת perdidit. W. r.

25. M. III. p. 87. (16) גָּדֵר *m.* גְּדֵרָה *f.* maceria, sepes, septum. *r.* גָּדַר sepsit. בָּנָה ædificavit. 1. *fut. Kal.* מִקְנֶה pecus. פֹּה ibi. עִיר civitas. טַף parvus.
17 חָלַץ exuit, expedivit. 3. *f. N.* חֻשִׁים *m. pl.* celeres, festini. *r.* חוּשׁ festinavit. בּוֹא venire. מִבְצָר *m.* munitio. *r.* בָּצַר præcidit, vindemiavit.
18 בַּיִת domus. נָחַל possedit.
19 הָלְאָה ultra, ulterius. מִזְרָח *m.* ortus, oriens. *r.* זָרַח ortus, exortus fuit. (20) חָלַץ exiit, expedivit se.
21 חָלוּץ expeditus, armatus. (22) כָּבַשׁ subegit. נָקִיא & נָקִי *m.* mundus, purus, innocens. *r.* נָקָה mundus fuit. (23) יָדַע scivit. (24) צֹאן grex.
30 אָחַז cepit, prehendit, possedit. 3. *præt. N.* W. r. 30. M. II. n. I. p. 103.
32 אֲנִי & אָנֹכִי c. ego. *pl.* אֲנַחְנוּ, נַחְנוּ nos.
33 חֲצִי dimidium. (39) יָרַשׁ hæreditavit. *it.* expulit.
41 לָכַד cepit, occupavit, deprehendit. חַוֹּת *f. pl.* villæ. *r.* חָיָה vixit. (42) בַּת filia.

CAP. XXXIII.

1 מַסַּע *m.* profectio, iter. *r.* נָסַע profectus est. צָבָא exercitus. (2) מוֹצָא *m.* exitus, exortus. *r.* יָצָא exivit.
3 מָחֳרָת *f.* cras, postero mane. רָם *m.* רָמָה *f.* elatus. *r.* רוּם tollere. עַיִן oculus.
4 קָבַר sepelivit. *part. Piel.* נכה *H.* percussit. שְׁפָטִים *m. pl.* judicia. (5) חָנָה castra metatus est.
6 קָצֶה finis. (9) עַיִן *c.* oculus, fons, superficies. תָּמָר *m.* palma. (16) תַּאֲוָה *f.* desiderium. *r.* אָוָה.
52 יָרַשׁ hæreditavit. *H.* הוֹרִישׁ possidere fecit. *it.* possessione expulit. יָשַׁב habitavit. אָבַד periit. מַשְׂכִּית *f.* imago, effigies. *r.* שׂכה *chald.* aspexit, prospexit. צֶלֶם *m.* imago. מַסֵּכָה *f.* fusura, fusio, fusile. *r.* נָסַךְ fudit. בָּמָה *f.* excelsum, sacellum, ara idolorum. שׁמד *H.* perdidit, disperdidit. 3. *f. H.*
53 יָרַשׁ *inf. K.* רֶשֶׁת.
54 נָחַל possedit. גּוֹרָל *m.* sors. רַב *m.* multus, magnus. *r.* רָבַב multus fuit. רָבָה multum fuit. 2. *fut. Hiph.* הַרְבָּה

תַּרְבּוּ multiplicabitis. מְעַט m. paucitas, parum. r. מָעַט parum, parvum fuit. H. diminuit.
55 יתרH. הוֹתִיר reliquit. שִׂכִּים m. pl. vepres, ſpinæ a ſepimentis. r. שׂוּךְ ſepire, obſepire. צְנִינִים vel צִנִּים aculei, ſpinæ. r. צנן. צַר. m. latus. צָרַר anguſtavit.
56 דָּמָה ſimilis fuit, aſſimilatus fuit. עָשָׂה fecit.

CAP. XXXIV.

2 צִוָּה præcepit. נָפַל cecidit. גְּבוּל terminus.
3 פֵּאָה f. angulus, latus, plaga. קָצֶה m. finis, extremum. r. קָצָה amputavit. מֶלַח m. ſal. קֶדֶם oriens.
4 סָבַב circumivit. N. נָסַב. עַקְרָב m. ſcorpio. *Proprium nomen loci eſt.* תּוֹצָאוֹת f. pl. exitus.
7 תָּאָה determinavit, definivit. 2. fut. P. הָר mons.
10 אִוָּה deſideravit, deſignavit, expetivit.
11 מָחָא; מָחָה percuſſit, comploſit, attigit. W. r. 33. p. 125. כָּתֵף כֶּתֶף, f. humerus, ſcapula, latus, littus.

CAP. XXXV.

1 עֲרָבָה locus campeſtris. (2) צִוָּה præcepit מִגְרָשׁ m. expulſio, ſuburbium. r. גָּרַשׁ expulit. עִיר civitas. יָשַׁב habitavit. inf. K. סָבִיב ambitus. נָתַן dedit. (3) בְּהֵמָה jumentum. רְכוּשׁ m. ſubſtantia, facultates. r. רָכַשׁ acquiſivit. חַיָּה beſtia.
4 קִיר m. paries, murus. (5) מַד m. menſura. r. מָדַד menſus, dimenſus eſt. חוּץ foras. פֵּאָה angulus, latus. אַמָּה cubitus. (6) מִקְלָט m. aſylum, refugium. r. קָלַט. נוּס fugere, aufugere. inf. K. W. r. 47. ann. I. p. 217. רָצַח occidit.
8 *Vid.* c. 26. 54. פֶּה m. os, oris. (11) קָרָה evenit, obvenit. רֹצֵחַ occidit. נכה H. הִכָּה percuſſit. part. H. שְׁגָגָה f. error. r. שָׁגַג erravit.
12 גָּאַל redemit, vindicavit. גֹּאֵל redemtor, vindex.
15 גֵּר peregrinus. תּוֹשָׁב m. incola, inquilinus. r. יָשַׁב.
16 כְּלִי vas, inſtrumentum. בַּרְזֶל ferrum. מוּת mori. 3. f. *Hoph.*

Digitized by Google

19 פָּגַע occurrit, incidit, obviam venit. W. r. 47. p. 229.
פֶּגַע occursus. (20) שִׂנְאָה odium. *r.* שָׂנֵא odit.
הָדַף deturbavit, depulit, expulit. 3. *fut. K.* W. r. 48.
p. 227. שלך *H.* abjecit. צְדִיָּה *f.* industria, proposi-
tum, studium. *r.* צָדָה quæsivit.
21 אֵיבָה *f.* inimicitia. אָיַב inimicatus est.
22 פֶּתַע repente, momento, ad momentum.
23 רָאָה vidit. *inf. k.* נָפַל cecidit. אֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב.
בִּקֵּשׁ *P.* quæsivit. *part. P.* (24) שָׁפַט judicavit.
25 נצל *N.* נִצַּל evasit. *H.* הִצִּיל eripuit, liberavit. דָּם
sanguis. (31) כָּפַר pice obduxit. *it.* expiavit.
כֹּפֶר *m.* pix. *it.* expiatio. רָשָׁע improbus.
32 יָשַׁב *inf. K.*
33 חָנַף contaminatus, profanatus fuit. *it.* contaminavit,
profanavit. 3. *f. H.* שָׁפַךְ fudit, effudit. *Pyb. præt.*
אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ בָּהּ qui effusus est in ea.
34 טָמֵא immundus fuit. שָׁכַן habitavit. תָּוֶךְ medium.

CAP. XXXVI.

1 קָרַב accessit. ראשׁ caput. אָב pater. מִשְׁפָּחָה familia.
נָשִׂיא princeps. (2) נַחֲלָה possessio. גּוֹרָל sors.
נָתַן *inf. k.* (3) גָּרַע diminuit, detraxit.
4 יוֹבֵל *c.* aries. *it.* jubilæus annus, *quod cornu arietino so-
lenniter promulgari soleret. r.* יבל *H.* attulit. יָסַף
addidit. (7) סָבַב circuivit. 3. *fut. N.* W. r. 41.
p. 172. דָּבַק adhæsit. (8) יָרַשׁ hæreditavit.
11 הָיָה fuit. *fut. Kal.* W. r. 34. p. 141. דּוֹד patruus. נָשִׁים
mulieres. (13) עֲרָבָה locus campestris.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

DEVTERONOMIUM.

CAP. I.

1 עֵבֶר & עֵבֶר *m.* transitus, cis, ultra. עֲרָבָה campestris
locus. מוּל & מוֹל coram, versus

בכה

4 נכה *H.* percussit. *inf. H.* יָשַׁב habitavit. *part. K.* & seq. *inf. K.* (5) יאל *H.* הואיל voluit, acquievit. בֵּאֵר *P.* declaravit. תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit.

7 פָּנָה vertit. נָסַע profectus est. שָׁכֵן habitans, habitator. שְׁפֵלָה *m.* planities. *r.* שָׁפֵל humiliatus est. חוף *m.* potus. *r.* חָפַף texit.

9 יָכֹל potuit. נָשָׂא tulit, protulit. *inf. k.* W. r. 38. p. 169.

10 רָבָה multus est. כּוֹכָב stella.

11 יָסַף addidit. פַּעַם vice.

12 עֵיךְ vel אֵיכָה quomodo, ubinam. טֹרַח *m.* fatigatio, labor. *r.* טָרַח laboravit, fatigavit se. מַשָּׂא *m.* onus. נָשָׂא tulit. רִיב contentio, lis. *r.* רִיב litigare.

13 יָהַב dedit. *imp. k.* חָכָם sapiens. *r.* חָכַם sapiens fuit. בִּין intelligere. *Part. N.* נָבוֹן intelligens. יָדַע scivit, novit. *Part. Pah.* יָדוּעַ expertus. שֵׁבֶט tribus. שׂוּם ponere. ראש caput. (14) עָנָה respondit. 2. *pl. f. k.*

15 שֹׁטֵר moderator, præfectus.

17 נִכֵּר *P.* agnovit. 2. *f. H.* גּוּר peregrinari. *it.* metuere. קָשָׁה durum, difficile fuit. קָרַב accessit. 2. *f. H.*

19 יָלַךְ ivit 1. *f. k.* יָרֵא timuit. *Part. N.* נוֹרָא timendus, terribilis. רָאָה vidit. בּוֹא venire.

21 יָרַשׁ hæreditavit. *imp. k.* חָתַת fractus, territus, consternatus. 2. *f. N.* (22) כֹּל omnis. שָׁלַח misit. 1. *f. k.* חָפַר fodit, effodit. *it.* perfestigavit, perscrutatus est. שׁוּב reverti. עָלָה ascendit. 1. *f. k.*

23 יָטַב bonus fuit. שֵׁבֶט virga. *it.* tribus.

24 רָגַל obtrectavit, exploravit. 3. *f. P.*

25 יָרַד descendit. 3. *f. H.* (26) אָבָה voluit. מָרָה rebellavit. (27) רָגַן susurravit, murmuravit. 2. *f. N.* שִׂנְאָה odium. *r.* שָׂנֵא odit. שמד *H.* הִשְׁמִיד perdidit.

28 מָסַס liquefactus est. 3. *f. H.* לֵבָב cor. רָם altus. עִיר civitas. בָּצַר munivit.

29 עָרַץ violentia usus fuit, consternatus fuit, terruit. 2. *f. k.* יָרֵא timuit. (30) לָחַם edit, pugnavit. 3. *f. N.*

32 אָמַן nutrivit. *H.* credidit.

33 תּוּר explorare. חָנָה castra metatus est.

34 קָצַף ira efferbuit.

36 זוּלָת præter. יַעַן propterea quod.

אנף

by Google

37 אָנַף iratus fuit. בִּגְלַל propter. (38) עָמַד stetit. חָזַק invaluit, roboratus fuit. *imp. P.* נָחַל possedit. 3. *f. H.* (39) טַף parvulus. בַּז præda. *r.* בָּזַז prædatus est. יָרַשׁ hæreditavit.
41 חָגַר cinxit, accinxit. 3. *f. H.* כְּלִי instrumentum. מִלְחָמָה bellum. הון *H.* הֵהִין paratus fuit, paratum se obtulit, ultro voluit. עָלָה ascendit. הַר mons.
42 קֶרֶב medium. נָגַף cecidit, percussit 3. *f. N.* אֹיֵב inimicus.
43 מָרָה rebellis fuit. 2. *f. H.* זוד superbire, superbe & arroganter agere. 2. *f. H.*
44 קְרָאת occursus. רָדַף persecutus est. דְּבוֹרָה *f.* apis. *r.* דָּבַר locutus est. כָּתַת (*al. r.* נכת) contudit, contrivit. 3. *f. H.* W. r. 41. p. 196.
45 בָּכָה flevit. אזן *P.* attendit.
46 יָשַׁב sedit. רַב multus. יום dies.

CAP. II.

1 פָּנָה vertit, aspexit, respexit. 1. *f.* K. W. r. 33. p. 131. נָסַע profectus est. 1. *f. k.* סָבַב circuivit. 1. *f. k.* & seq. *inf. k.*
3 צָפוֹן *f.* septentrio. *r.* צָפַן abscondit.
4 צִוָּה præcepit. *imp. P.* עָבַר transiit. גְּבוּל terminus, יָרֵא timuit. שָׁמַר custodivit.
5 גָּרָה *P.* provocavit, rixatus est, miscuit prælia. 2. *f. Hithp.* מִדְרָךְ *m.* calcatio, vestigium. כַּף vola, planta pedis. יְרֻשָּׁה *f.* possessio. *r.* יָרַשׁ possedit.
6 אֹכֶל cibus, comeatus. *r.* אָכַל comedit. שָׁבַר fregit, vendidit, emit annonam. 2. *f. k.* כֶּסֶף argentum. כָּרָה fodit, emit. שָׁתָה bibit.
7 בֵּרַךְ benedixit. מַעֲשֶׂה opus. הָלַךְ ivit, ambulavit. *inf. k.* חָסֵר defuit, indiguit. (8) עָבַר tansiit. 1. *f. k.* עֲרָבָה locus campestris. פָּנָה vertit, respexit.
9 צוּר hostiliter egit. *fut.* תָּצַר
11 רָפָא *m.* impius, gigas. חָשַׁב cogitavit. 3. *f. N.*
12 יָרַשׁ hæres fuit. W. r. 37. p. 164. שמד *H.* הִשְׁמִיד perdidit.
14 תָּמַם perfecit, consumtus fuit. דּוֹר generatio. מַחֲנֶה castra. (15) הָמַם profligavit, quassavit, contrivit. *inf. K.* תָּמַם absolvit. *inf. Kal.*

חצר

23 חָצֵר atrium, villa. (24) חָלַל perforatus est. *H.* החל incepit. *imp. H.* יָרַשׁ *imp. K.*

25 פַּחַד pavor. פָּחַד pavit, expavit. יִרְאָה *f.* timor. שֵׁמַע & שֶׁמַע *m.* auditio, fama. רָגַז motus est ira vel pavore. חול dolere, timere.

25 מַלְאָךְ legatus, angelus. *r.* לאך.

27 עָבַר transiit. יָלַךְ ivit. סור recedere. יָמִין dextra. שְׂמאול sinistra.

28 שָׁתָה bibit. (30) אָבָה voluit, acquievit. עָבַר transiit. קָשָׁה durum, difficile fuit. אָמֵץ fortis fuit. *P.* obfirmavit. נָתַן dedit. *inf. k.* W. r. 38. p. 169.

31 חָלַל perforatus est. *H.* incepit. יָרַשׁ hæreditavit. *imp. k.*

33 נכה *H.* הִכָּה percussit. 1. *f. H.* W. r. 33. p. 133.

34 לָכַד cepit, occupavit. עִיר urbs, civitas. עֵת tempus. חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit, devovit. 1. *f. H.* מְתִים *m. pl.* homines. שָׁאַר reliquum fuit. שָׂרִיד superstes. (35) בָּזַז spoliavit. שָׁלָל *m.* præda, spolium. שָׁלַל spoliavit.

36 שָׂפָה *f.* labium, ripa, littus. נַחַל vallis, torrens. קִרְיָה *f.* civitas. *r.* קרה. שָׂגַב exaltatus est.

37 קָרַב appropinquavit. יָד *c.* manus, ripa, tractus.

CAP. III.

1 פָּנָה vertit. 1. *f. k.* עָלָה ascendit. 1. *f. k.*

3 נכה *H.* percussit. שָׁאַר reliquus fuit. שָׂרִיד residuum.

4 חֶבֶל *m.* corruptio, perditio, funis, portio hæreditatis. *it.* tractus. חָבַל pignoratus est. מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. (5) בָּצוּר *m.* munitus. חוֹמָה *f.* murus. *r.* חמה. גָּבֹהַּ *m.* altus. גְּבֹהָה *f.* alta. *r.* גָּבַהּ altum fuit. דֶּלֶת *f.* ostium, janua. בְּרִיחַ *m.* repagulum, vectis. *r.* בָּרַח fugit. פְּרָזִי *m.* paganus. *r.* פרז. הַרְבֵּה multum. (6) חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit. (7) בָּזַז prædatus est. שָׁלָל præda.

8 לָקַח accepit. (10) מִישׁוֹר *m.* rectitudo. *it.* planities. *r.* יָשַׁר rectum fuit. (11) שָׁאַר reliquus fuit. יֶתֶר *m.* residuum. *r.* יתר *H.* reliquit. עֶרֶשׂ *f.* sponda, lectus. אַמָּה cubitus. אֹרֶךְ longitudo.

רחב

רחב latitudo. (16) עֲרָבָה planities. גְּבוּל termi-
nus. (17) מֶלַח ſal. אֶשֶׁר effuſio, aquæ ductus,
declivitas. מִזְרָח *m.* ortus, oriens.
18 צִוָּה præcepit. 1. *f. P.* יָרַשׁ *inf. k.* חָלַץ exuit. *it.* expedi-
vit. *part. Pah.* חָלוּץ expeditus. עָבַר tranſiit. חַיִל
m. robur, virtus. (20) נוּחַ quieſcere. 3. *f. H.*
שׁוּב reverti. יְרֻשָּׁה hæreditas, poſſeſſio. *r.* יָרַשׁ hæ-
reditavit. (21) רָאָה vidit. *part. K.*
23 חָנַן gratioſus fuit. (24) חָלַל perforatus eſt. *H.*
incepit. 2. *præt. H.* רָאָה vidit. *H.* עֶבֶד ſervus. גֹּדֶל
magnitudo. חָזָק validus. מַעֲשֶׂה opus. גְּבוּרָה *f.*
virtus, potentia. גָּבַר invaluit.
26 עָבַר tranſivit. *Hithp.* iratus fuit, excanduit. לְמַעַן pro-
pter. יָסַף addidit. 2. *f. H.*
27 יָם *m.* mare. *it.* occidens. צָפוֹן *f.* ſeptentrio. תֵּימָן *m.*
meridies. ימן. מִזְרָח *m.* ortus, oriens.
28 צִוָּה *imp. P.* חָזַק invaluit. אָמֵץ fortis fuit. *imp. P.*
נָחַל poſſedit. 3. *f. H.*
29 יָשַׁב ſedit. גֵּיא & גַּיְא vallis. *r.* גיא

CAP. IV.

1 לָמַד didicit. *P.* docuit. יָרַשׁ hæreditavit.
2 יָסַף addidit. גָּרַע diminuit, detraxit.
3 רָאָה vidit. *part. K.* שׁמד *H.* perdidit.
4 דָּבֵק adhærens. (5) צִוָּה præcepit. יָרַשׁ *inf. k.*
6 חָכְמָה *f.* ſapientia. חָכָם *m.* ſapiens. *r.* חָכַם ſapiens fuit.
בִּינָה *f.* intelligentia. בּוּן intelligere. *part. N.* נָבוֹן
intelligens. (7) קָרוֹב propinquus. קָרָא vo-
cavit. *inf. k.* W. r. 48. p. 227.
9 שָׁמַר cuſtodivit. שָׁכַח oblivisci. 2. *fut. K.* סוּר rece-
dere. יָדַע ſcivit. *H.* הוֹדִיעַ ſcire fecit.
10 קָהַל congregavit. *imp. H.* שָׁמַע audivit. 1. *f. H.* יִרְאָה
timor. (11) בָּעַר arſit, exarſit. לֵב cor, medium.
חֹשֶׁךְ tenebræ. עֲרָפֶל *m.* caligo. (12) תָּוֶךְ me-
dium. תְּמוּנָה *f.* imago, ſimilitudo. זוּלַת præter, niſi,
cum י *parag.* זוּלָתִי. הִגִּיד *H.* nunciavit, narravit.
כָּתַב ſcripſit. לוּחַ *m.* tabula. אֶבֶן lapis.
14 יָרַשׁ *infin. k.*

שחת

16 שָׁחַת corrupit, perdidit. פֶּסֶל m. sculptile, idolum
sculptum. r. פָּסַל dolavit, sculpsit. סֶמֶל m. simula-
crum. תַּבְנִית f. structura, similitudo. r. בָּנָה ædifi-
cavit. (17) צִפּוֹר avis. כָּנָף ala. עוּף volare.
3. f. k. (18) רָמַשׂ reptavit. דָּג m. דָּגָה f. piscis.
19 יָרֵחַ m. luna, mensis. כּוֹכָב stella. צָבָא exercitus.
נָדַח impulit, depulit. 2. præt. N. שָׁחָה incurvatus
fuit. חָלַק partitus est. (20) כּוּר m. catinus,
fornax. בַּרְזֶל ferrum. נַחֲלָה possessio.
21 אָנַף iratus fuit. שבע N. juravit. עָבַר transivit. inf. k.
W. r. 48. m. IV. p. 227. (23) כָּרַת excidit, pepigit.
24 קַנָּא m. zelotes. r. קָנָא zelavit.
25 יָלַד genuit. יָשֵׁן dormivit. N. נוֹשַׁן veterascere. כָּעַס
indignatus fuit. inf. H.
26 עוּד H. הֵעִיד testatus est. אָבַד periit. inf. & 2. f. k. W. r.
30. p. 102. מַהֵר cito. עָבַר transiit. יָרַשׁ hæredita-
vit. אָרַךְ prolongavit. שמד H. perdidit. inf. & 2. pl. f. N.
27 פוּץ spargere se, spargi. שָׁאַר reliquus fuit. מְתִים m.
pl. homines. מְתֵי מִסְפָּר homines numeri, i. e. pau-
ci. נָהַג duxit. 3. f. P. (28) עָבַד servivit.
מַעֲשֶׂה opus. יָד manus. אָכַל comedit. ריח H.
הֵרִיחַ odoratus est, olfecit. (29) בִּקֵּשׁ quæsi-
vit, petivit. דָּרַשׁ quæsivit, inquisivit.
30 צַר m. arctus, angustia. r. צוּר obsidere. מָצָא invenit.
אַחֲרִית f. posteritas. שׁוּב reverti.
31 רַחוּם misericors. r. רָחַם dilexit. רָפָה remisit, destitit.
3. f. H. שִׁחֵת corrupit, perdidit. שָׁכַח oblitus est.
32 שָׁאַל interrogavit. קָצֶה m. finis, extremum. הִיָה
fuit. præt. N. (33) חָיָה vixit. 3. f. k.
34 נָסָה sustulit. P. נִסָּה tentavit. מַסָּה tentatio, probatio.
לָקַח cepit, accepit. inf. K. W. r. 38. ann. 3. p. 169. מוֹפֵת
m. prodigium, portentum. נָטָה inclinavit, extendit.
part. Pahul. מוֹרָא m. reverentia. r. יָרֵא timuit.
35 רָאָה vidit. 2. præt. Hoph. יָדַע inf. k.
36 יִסַּר castigavit, erudivit. inf. P.
37 אָהַב dilexit. בחר elegit.
38 יָרַשׁ hæreditavit. it. expulit. inf. H. בוא inf. H.
נָתַן inf. k.

Digitized by Google

39 שׁוּב 2. *præt. H.* לֵבָב cor. (40) יָטַב bonus fuit. אָרַךְ prolongavit.
41 בדל *H.* separavit. 3. *f. H.* עִיר civitas. עֵבֶר transitus, trans. מִזְרָח ortus.
42 נוּס fugere. רָצַח occidit. רֵעַ socius. בְּלִי non. יָדַע scivit. *inf. k.* שָׂנֵא odit. תְּמוֹל heri. שִׁלְשׁוֹם dies tertius, nudius tertius. חַי vivens.
43 מִישׁוֹר planities. *r.* יָשַׁר rectus fuit.
45 עֵדָה conventus. חוֹק statutum. מִשְׁפָּט judicium. יָצָא exivit. *inf. k.* (46) גַּיְא vallis.
48 שָׂפָה labium. נַחַל fluvius. הַר mons.
49 עֲרָבָה planities, locus campestris.

CAP. V.

1 אֹזֶן auris. לָמַד didicit. עָשָׂה fecit.
3 כָּרַת excidit. *it.* כָּרַת אֶת־הַבְּרִית pepigit fœdus.
5 נגד *H.* indicavit. יָרֵא timuit. עָלָה ascendit.
6 יָצָא 1. *præt. H.* Vers. 7-20. *Vid. Exod. XX. v. 3. sq.*
9 עָבַד servivit. 2. *f. k.* תָּעָבְדֵם W. r. 23. p. 83. r. 30. p. 104.
11 שָׁוְא *m.* vanitas, falsitas, mendacium. *adv.* frustra, in vanum. נָקָה mundus, purus fuit. 3. *f. P.*
14 אָמָה ancilla. שַׁעַר *m.* porta. *r.* שָׁעַר æstimavit.
15 יָצָא 3. *f. H.* חָזָק validus. זְרוֹעַ brachium. נָטָה extendit. *part. Pahul.*
18 חָמַד desideravit. אָוָה desideravit, expetivit.
19 קָהָל *m.* congregatio. עֲרָפֶל *m.* caligo. *r.* עָרַף decollavit.
20 שָׁמַע audivit. *inf. K.* W. r. 48. m. IV. p. 227.
21 רָאָה vidit. גֹּדֶל *m.* magnitudo.
29 סוּר recedere. (30) יָלַךְ ivit. חָיָה vixit. אָרַךְ prolongatus fuit. יָרַשׁ hæreditavit.

CAP. VI.

1 לָמַד didicit. *P.* docuit. (3) יָטַב bonus fuit. רָבָה multus fuit. זוּב fluere. *part. K.* חָלָב lac. דְּבַשׁ mel.
5 אָהַב amavit. מְאֹד valde, *nominaliter* בְּכָל־מְאֹדֶךָ totis viribus tuis.

Digitized by Google

7 שָׁנַן acuit. יָשַׁב sedit. *inf. k.* יָלַךְ ivit, ambulavit. *inf. k.* שָׁכַב cubuit. *inf. k.*
8 קָשַׁר ligavit, alligavit. אוֹת signum. טֹטָפוֹת *f. pl.* frontalia. (9) כָּתַב scripsit. מְזוּזָה *f.* postis. שַׁעַר porta.
11 בַּיִת domus. מָלֵא plenus fuit. בּוֹר fovea, cisterna. חָצַב exscidit. כֶּרֶם vinea. זַיִת *c.* olea, oliva. אָכַל comedit. נָטַע plantavit. שָׂבַע satiatus, saturatus fuit.
12 שָׁכַח oblitus est. (13) שׁבע *N.* juravit. 2. *f. N.*
14 סָבִיב ambitus, circuitus.
15 חָרָה arsit, exarsit ira. שמד *H.* הִשְׁמִיד perdidit.
16 נָסַה sustulit. *P.* נִסָּה tentavit. מַסָּה *f.* tentatio. *Nom. Prop.* (18) יָשָׁר rectum, æquum.
19 הָדַף deturbavit, expulit, impulit.
20 שָׁאַל quæsivit.
24 יִרְאָה timor, *r.* יָרֵא timuit. חָיָה vixit. *inf. P.*

CAP. VII.

1 יָרַשׁ hæreditavit. *inf. k.* נָשַׁל decussit, dejecit. רַב multus. עָצוּם robustus.
2 חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit, devovit. חָנַן gratiosus fuit, misertus est. 2. *fut. K.*
3 חתן *Hithp.* הִתְחַתֵּן affinitatem iniit.
4 סוּר recedere. עָבַד servivit. אַחֵר alius. חָרָה exarsit. שמד *H.* perdidit. מַהֵר festinanter.
5 נָתַץ diruit, destruxit, demolitus est. 2. *fut. k.* W. r. 38. p. 166. & r. 10. p. 27. מַצֵּבָה *f.* statua. *r.* יצב *H.* הִצִּיב statuit. שָׁבַר fregit. 2. *f. P.* אֲשֵׁרָה *f.* lucus. גָּדַע abscidit, succidit. 2. *f. P.* פְּסִילִים sculptilia. שָׂרַף ussit, cremavit. (6) בָּחַר elegit. סְגֻלָּה *f.* peculium.
7 רֹב *m.* multitudo. חָשַׁק amavit.
8 אַהֲבָה dilectio. *r.* אָהַב dilexit. שָׁמַר custodivit. *inf. k.* שְׁבוּעָה juramentum. *r.* שׁבע *N.* juravit. פָּדָה redemit.
9 אָמַן nutrivit. *H.* credidit. *part. N.* נֶאֱמָן firmum, fidele. (10) שָׁלַם completus est. *P.* retribuit. שָׂנֵא odit. אָבַד periit. אָחַר retardavit.
12 עֵקֶב *m.* emolumentum, merces. *adverb.* extremum, *it.* pro, propterea quod.

13 אָהַב amavit. בָּרַךְ benedixit. רָבָה multus fuit. פְּרִי fructus. בֶּטֶן venter, uterus. דָּגָן frumentum. תִּירוֹשׁ *m.* mustum. יִצְהָר *m.* oleum. שֶׁגֶר *m.* fœtus. אֶלֶף mille. *pl.* אֲלָפִים mille. *it.* boves. *r.* אָלַף didicit. עַשְׁתָּרוֹת *f.* grex.

14 עָקָר *m.* עֲקָרָה, עֲקֶרֶת *f.* sterilis. *r.* עָקַר exstirpavit.

15 סוּר recedere. חֳלִי *m.* morbus. *r.* חָלָה ægrotavit. מַדְוֶה *m.* languor.

16 חוּס pepercit, misertus est. עַיִן oculus. מוֹקֵשׁ *m.* laqueus, tenticula. *r.* יָקֹשׁ laqueum tetendit.

20 צִרְעָה *f.* crabro. *r.* צרע. סָתַר latuit, abscondit se. אָבַד periit. שָׁאַר reliquus fuit.

21 עָרַץ violentia usus fuit, consternatus fuit. אֵל Deus. ירא timuit. *part. N.*

22 נָשַׁל decussit, dejecit. יָכֹל potuit. כָּלָה consumtus est. *inf. P.* מַהֵר festinanter. רָבַה multus fuit.

23 הוּם divexare, turbare. מְהוּמָה *f.* divexatio, turbatio, strepitus. שמר *H.* perdidit. *inf. N.*

24 יצב *N.* stetit. (25) פְּסִילִים *m. pl.* sculptilia. שָׂרַף combussit. חָמַד expetivit, desideravit. יָקֹשׁ laqueum tetendit. *2. f. N.*

26 תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit.

27 חֵרֶם anathema, res devota. שקץ *P.* abominari, detestari.

CAP. VIII.

2 יָלַךְ ivit. *præt. H.* עָנָה respondit. *P.* afflixit. *inf. P.* נִסָּה tentavit. (3) רָעֵב esurivit. *3. f. H.* אָכַל comedit. *3. f. H.* יָדַע scivit. מוֹצָא exitus, productio, pronunciatum, prolatum. *r.* יָצָא exiit.

4 שִׂמְלָה vestis. בָּלָה veterascere. בָּצֵק intumuit.

5 יָסַר castigavit, erudivit. (7) עַיִן oculus, fons. *pl. fœm.* עֲיָנֹת fontes. תְּהוֹם abyssus. בִּקְעָה *f.* vallis. *r.* בָּקַע scidit. (8) חִטָּה triticum. *r.* חָנַט condivit aromatibus. *it.* protrudit. שְׂעֹרָה *f.* hordeum. גֶּפֶן *f.* vitis תְּאֵנָה *f.* ficus. רִמּוֹן *m.* malum

malum punicum, malogranatum. זַיִת *c.* olea, oliva, olivetum. דְּבַשׁ *m.* mel. *it.* palma, dactylus.
9 מִסְכֵּנֻת *f.* penuria. *r.* סָכַן profuit. חָסֵר defuit, caruit, eguit. 2. *fut. K.* הָרַר & הָרַר *it.* הַר *m.* mons. חָצַב cæcidit, excidit. 2. *fut. K.* W. r. 30. p. 106.
10 שָׂבַע satiatus fuit. (11) שָׁכַח oblitus est.
12 בַּיִת domus. בָּנָה ædificavit.
13 רָבָה multiplicatus fuit. W. r. 34. p. 139. 140.
14 רוּם tollere. (15) יָלַךְ ivit. *part. H.* נוֹרָא terribilis. *r.* יָרֵא. נָחָשׁ serpens. שָׂרָף *m.* prester, serpens ignitus. *r.* שָׂרַף ussit. עַקְרָב *m.* scorpio. צִמָּאוֹן *m.* sitis, *r.* צָמֵא sitivit. צוּר petra. חַלָּמִישׁ *m.* silex, petra. (17) כֹּחַ vis. עֹצֶם robur. חַיִל robur, virtus. (19) עוּד *H.* הֵעִיד testatus, contestatus est.

CAP. IX.

1 יָרַשׁ hæreditavit. *inf. K.* גּוֹי gens. גָּדוֹל magnus. עָצוּם robustus. עִיר civitas. בָּצוּר munitus.
2 רָם altus. יצב *N.* stetit. 3. *f. Hithp.*
3 עָבַר transiit. אָכַל edit, consumsit. שמד *H.* perdidit. כנע *H.* הִכְנִיעַ depressit, humiliavit, prostravit. 3. *f. H.* אָבַד periit. (4) הָדַף deturbavit, depulit. צְדָקָה justitia. רֶשַׁע *m.* רִשְׁעָה *f.* improbitas.
5 יֹשֶׁר *m.* rectitudo. (6) קָשֶׁה *m.* durus. עֹרֶף cervix.
7 שָׁכַח oblitus est. קָצַף ira efferbuit. מָרָה rebellis fuit. *part. H.* (8) אָנַף iratus fuit.
9 עָלָה ascendit. *inf. K.* לָקַח *inf. K.* לוּחַ tabula. יָשַׁב sedit. שָׁתָה bibit.
10 כָּתַב scripsit. אֶצְבַּע digitus. תָּוֶךְ medium.
11 קֵץ finis. *r.* קָצַץ amputavit.
12 יָרַד descendit. מָהַר dotavit. *P.* festinavit. שִׁחֵת corrupit, perdidit. מַסֵּכָה *f.* fusura, fusile. *r.* נָסַךְ fudit.
14 רָפָה remisit, destitit. *imp. H.* W. r. 33. ann. 11. p. 135. מָחָה delevit, abstersit. שֵׁם nomen.
15 פָּנָה vertit, respexit. 1. *f. K.* בָּעַר arsit.
16 רָאָה vidit. חָטָא peccavit. עֵגֶל *m.* vitulus. סוּר recedere. מַהֵר festinanter.

Digitized by Google

17 תָּפַשׂ prehendit, occupavit. שָׁלַךְ *H.* abjecit. שָׁבַר fre-
git. (18) נָפַל cecidit. כָּעַס indignatus eſt.
19 יָגֹר metuit. חֵמָה *f.* æſtus iræ, excandeſcentia. *r.* יָחַם
incaluit. (20) פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit, ſup-
plicavit. בַּעַד propter.
21 שָׂרַף combuſſit. כָּתַת contudit, contrivit. 1. *f. k.* mu-
tatio in compenſatur per Dageſch. טָחַן moluit,
immoluit. *inf. k.* יָטַב bene, bonum fuit. *H.* benefe-
cit. דָּקַק comminuit. עָפָר pulvis.
22 תַּבְעֵרָה *f.* exarſio, combuſtio. *r.* בָּעַר arſit. *nomen propr.*
מַסָּה *f.* tentatio. *r.* נָסָה tulit. *P.* tentavit. קֶבֶר ſe-
pulchrum. תַּאֲוָה deſiderium. *r.* אָוָה deſideravit.
23 מָרָה rebellavit.
26 נַחֲלָה poſſeſſio פָּדָה redemit. גֹּדֶל *m.* magnitudo.
27 קְשִׁי *m.* durities. *r.* קָשָׁה durum fuit. רֶשַׁע improbitas.
28 בְּלִי non, ſine, præter. יָכֹל potuit. *inf.* יָכוֹל & יְכֹלֶת.
שִׂנְאָה *f.* odium.
29 נָטָה inclinavit. *part. Pah.*

CAP. X.

1 פָּסַל ſculpſit. אָרוֹן arca. (2) שׂוּם ponere.
3 עָשָׂה fecit. עָלָה aſcendit.
4 מִכְתָּב ſcriptura.
6 קָבַר ſepelivit. 3. *f.* N. כָּהַן ſacerdotio functus eſt.
7 נַחַל fluvius (8) בדל *H.* ſeparavit. נָשָׂא tu-
lit. עָמַד ſtetit. שָׁרַת miniſtravit.
9 חֵלֶק pars. נַחֲלָה poſſeſſio.
10 פַּעַם ictus, vice. אָבָה voluit. שָׁחַת corrupit. *inf. H.*
12 שָׁאַל interrogavit. יִרְאָה timor. יָלַךְ ivit. אַהֲבָה
dilectio. אָהַב dilexit. עָבַד ſervivit.
13 אָב pater.
15 חָשַׁק amavit, delectatus eſt.
16 מוּל circumcidere. עֹרֶף *m.* cervix. עָרְלָה præputium.
קָשָׁה durus fuit.
17 שֹׁחַד munus. *r.* שָׁחַד numeravit, donavit.
18 יָתוֹם *m.* pupillus. אַלְמָנָה vidua. שִׂמְלָה veſtis.
20 יָרֵא timuit. דָּבַק adhæſit. שָׁבַע N. juravit. 1. *f.* N.

תְּהִלָּה

Digitized by Google

21 תְּהִלָּה *f.* laus. *r.* הָלַל insanivit. *it. P.* laudavit. גָּדוֹל magnus. נוֹרָא tremendus, timendus. *r.* יָרֵא.
22 כּוֹכָב stella. רֹב multitudo.

CAP. XI.

1 מִשְׁמֶרֶת custodia, observatio. *r.* שָׁמַר custodivit.
2 מוּסָר castigatio, eruditio. *r.* יָסַר castigavit, erudivit.
4 חַיִל robur, acies, exercitus. סוּס equus. רֶכֶב *m.* currus. צוּף fluere, effluere. *H.* הֵצִיף inundare fecit. רָדַף persecutus est. אָבַד periit.
6 פָּצָה aperuit. פֶּה os. בָּלַע absorpsit, deglutivit. יְקוּם *m.* subsistens, substantia viva. *r.* קוּם surgere. רֶגֶל pes. (7) רָאָה vidit. *Part. K.*
8 חָזַק invaluit. *P.* firmavit. יָרַשׁ hæreditavit.
9 אָרַךְ prolongatus est. זוּב fluere.
10 זָרַע seminavit. שקה *H.* rigavit. גַּן hortus. יָרָק *m.* olus. *r.* יָרַק spuit, exspuit. (11) יָרַשׁ hæreditavit. *inf. k.* בִּקְעָה *f.* vallis, convallis. *r.* בָּקַע scidit. מָטָר *m.* pluvia. שָׁתָה bibit. (12) דָּרַשׁ quæsivit, consuluit. *part. k.* (14) יוֹרֶה *m.* pluvia tempestiva; *nempe autumnalis, post jactam sementem, sic dicta, quod terram quasi erudiat ac informet ad producendam sementem acceptam. r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. מַלְקוֹשׁ *m.* pluvia serotina *mensis Martii & seq. mens. sem antecedens, eamque promovens, quasi* collectionis pluvia, *quod facit, ut colligatur messis. r.* לָקַשׁ *P.* collegit. אָסַף collegit. תִּירוֹשׁ *m.* mustum. יִצְהָר *m.* oleum. (15) עֵשֶׂב herba. שָׂדֶה ager. שָׂבַע saturatus fuit. (16) פָּתָה seductus, persuasus fuit. סוּר recedere. שָׁחָה incurvatus est.
17 עָצַר clausit, coarctavit. יְבוּל *m.* proventus. יבל *H.* הוֹבִיל attulit, apportavit. אָבַד periit. מְהֵרָה festinatio, celeritas. *adverb.* cito. *r.* מָהַר dotavit. *P.* festinavit. (18) קָשַׁר ligavit, alligavit. טוֹטָפוֹת *f. P.* frontalia. (19) לָמַד didicit. *P.* docuit. יָשַׁב sedit. *inf. k.* הָלַךְ ivit. *inf. k.* שָׁכַב cubuit. קוּם surgere.

20 כָּתַב ſcripſit. מְזוּזָה f. poſtis. שַׁעַר m. porta.
21 רָבָה multus fuit. (22) אַהֲבָה dilectio. דָּבַק adhæſit.
24 דָּרַךְ calcavit. גְּבוּל terminus.
25 יצב N. ſtetit. פַּחַד m. pavor. r. פָּחַד pavit. מוֹרָא m. reverentia, timor. r. יָרֵא timuit.
26 קְלָלָה f. maledictio, exſecratio. r. קָלַל levis fuit. P. maledixit. בְּרָכָה benedictio.
30 מָבוֹא m. aditus, ingreſſus, occaſus, de ſole. אֵצֶל apud, prope. אֵלוֹן m. quercus.

CAP. XII.

2 אבד periit. מָקוֹם locus. רָם m. elatus, excelſus. גִּבְעָה f. collis. רַעֲנָן m. virens, viridis. רען P. רַעֲנַן vireſcere.
3 נָתַץ diruit, deſtruxit, demolitus eſt. אֲשֵׁרָה f. lucus. שָׂרַף combuſſit. פְּסִיל m. ſculptile. גָּדַע abſcidit.
5 בָּחַר elegit. שָׁכַן habitavit. דָּרַשׁ quæſivit.
6 עוֹלָה holocauſtum. מַעֲשֵׂר decima. תְּרוּמָה oblatio. נֶדֶר votum. בְּכוֹר primogenitus. נְדָבָה f. voluntarium, r. נָדַב liberaliter, ſponte egit.
7 שָׂמַח lætatus eſt. מִשְׁלַח m. extenſio, emiſſio. r. שָׁלַח miſit. בַּיִת domus.
8 יָשָׁר rectus. (9) נַחֲלָה poſſeſſio. r. נָחַל poſſedit. מְנוּחָה quies. (10) נוּחַ quieſcere. יָשַׁב habitavit. בֶּטַח m. fiducia, ſecuritas, it. ſecure, confidenter.
11 צִוָּה præcepit. מִבְחָר m. delectus, ſelectus, ſelectiſſimum. r. בָּחַר elegit. (12) אָמָה ancilla.
14 שֵׁבֶט tribus. עָלָה aſcendit. H. obtulit.
15 אַוָּה f. deſiderium. r. אָוָה deſideravit. צְבִי m. decus, gloria, caprea. r. צָבָה intumuit. אַיָּל cervus.
16 דָּם ſanguis. אָכַל edit. 2. f. k. W. r. 30. p. 102. שָׁפַךְ effudit. מַיִם aquæ.
17 יָכֹל potuit. שַׁעַר porta. Reliq. vid. v. 6.
19 עָזַב reliquit. (20) רָחַב dilatatus eſt.
21 רָחַק procul, longe abfuit.
22 יַחַד & יַחְדָּו una, ſimul. חָזַק invaluit, obfirmatus fuit.
29 כָּרַת cæcidit.

בקש

30 נָקַשׁ illaqueavit, illaqueatus fuit. 2. *fut. N.* שמר *H.* perdidit. *inf. H.* דָּרַשׁ quæsivit. אֵיךְ & אֵיכָה quomodo.
31 תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit. שָׂרַף combussit. (32) vid. c. 13, 1. seq.

CAP. XIII.

1 יָסַף addidit. גָּרַע diminuit. (2) נָבִיא *m.* propheta. נִבָּא *N.* prophetavit. חָלַם somniavit. חֲלוֹם somnium. אוֹת signum. מוֹפֵת *m.* prodigium.
3 עָבַד servivit. 1. *fut. K.* W. r. 33. p. 104.
4 נָסָה sustulit. *P.* tentavit. *part. P.* יָדַע cognovit. יֵשׁ est, sunt. אָהַב dilexit.
5 יָלַךְ ivit. יָרֵא timuit. דָּבַק adhæsit.
6 מוּת mori. 3. *f. Hoph.* סָרָה *f.* aversio, apostasia. *r.* סור discedere. יָצָא exiit. פָּדָה redemit. *Part. K.* נָדַח *H.* הִדִּיחַ dispulit. בָּעַר arsit. *P.* accendit. *it.* removit.
7 סות *H.* הֵסִית incitavit, persuasit, seduxit. חֵיק sinus, gremium. רֵעַ socius, amicus. סֵתֶר *m.* absconsio, latibulum, latebra, occultum. *r.* סָתַר latuit.
8 סָבִיב ambitus. קָרוֹב propinquus. רָחֹק longinquus, קָצֶה finis. (9) אָבָה voluit. 2. *fut. k.* W. r. 30. m. II. p. 102. חוס parcere, misereri. חָמַל pepercit, clementia usus fuit. כָּסָה operuit. 2. *fut. P.*
10 הָרַג occidit. מוּת mori.
11 סָקַל lapidavit, lapidibus obruit. נָדַח dispulit. *inf. H.*
12 יָסַף addidit. עִיר civitas. יָשַׁב habitavit. *inf. K.*
14 בְּלִיַּעַל nequam. (15) דָּרַשׁ quæsivit. חָקַר investigavit. שָׁאַל interrogavit. יָטַב bonus fuit. כּוּן aptare, disponere. *part. N.* נָכוֹן aptatum, firmum, stabile. תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תָּעַב.
16 חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit, devovit.
17 שָׁלָל *m.* præda, spolium. *r.* שָׁלַל spoliavit. קָבַץ collegit, aggregavit. תָּוֶךְ medium. רחב *c.* platea. *r.* רָחַב dilatatus est. שָׂרַף combussit. כָּלִיל *m.* perfectum, totum. תֵּל tumulus, agger. *r.* תָּלַל aggeravit, accumulavit. בָּנָה ædificavit.

18 דָּבַק adhæsit. מְאוּמָה quicquam. חֵרֶם res devota, anathema. חָרוֹן iræ æstus. רַחַם miseratio. רָחַם misertus est. רָבָה multiplicatus est.

CAP. XIV.

1 גָּדַד turmatim convenit. *Hitbp.* הִתְגּוֹדֵד incidit se, cæsuram sibi incidit. קָרְחָה *f.* calvitium. קָרַח glabravit se. מֵת mortuus.

2 סְגֻלָּה *f.* peculium. (3) תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. תָּעַב *N.* abominabile fuit.

4 שׁוֹר bos. שֶׂה pecus. כֶּשֶׂב agnus. עֵז capra.

5 אַיָּל cervus. צְבִי decus. *it.* caprea. יַחְמוּר dama. אַקּוֹ hircus sylvestris. דִּישֹׁן pygargus. תְּאוֹ bubalus, oryx. זֶמֶר rupicapra. *Reliqua Vid. Lev. XI. 3. seq.*

11 צִפּוֹר avis. (13) דַּיָּה milvus.

17 רָחָמָה merops, vultur. (21) נְבֵלָה cadaver. שַׁעַר porta. נָתַן dedit. מָכַר vendidit. נָכְרִי peregrinus. בָּשַׁל coctus fuit. גְּדִי hœdus. חָלָב lac. אֵם mater. (22) עָשַׂר decimavit. תְּבוּאָה proventus. *r.* בּוֹא. זֶרַע semen. שָׂדֶה ager. (23) בָּחַר elegit. שָׁכַן habitavit. מַעֲשֵׂר decima. דָּגָן frumentum. תִּירוֹשׁ mustum. יִצְהָר oleum. בְּכֹר primogenitus. בָּקָר bos. צֹאן grex. לָמַד didicit. יִרְאָה timor. יוֹם dies.

24 יָכֹל potuit. נָשָׂא tulit. *inf.* K. W. r. 48. m. V. p. 230. רָחַק procul, longe abfuit. (25) צוּר obsidere. *it.* colligare. הָלַךְ ivit. (26) אִוָּה desideravit. יַיִן vinum. שֵׁכָר vinum. שָׁאַל petiit. שָׂמַח lætatus est. (27) עָזַב reliquit.

28 קָצֶה finis. ינח *H.* reposuit. שַׁעַר porta.

29 יָתוֹם pupillus. שָׂבַע satiatus est. מַעֲשֶׂה opus.

CAP. XV.

1 קֵץ finis. שְׁמִטָּה *f.* intermisso. *r.* שָׁמַט intermisit.

2 בַּעַל *m.* dominus, maritus. נָשָׁה oblitus fuit, mutuavit, mutuo

mutuo dedit. *part. H.* מַשֶּׁה creditor. נָגַשׂ exegit.
3 נָכְרִי *m.* exter, alienus, alienigena. *r.* נָכַר alienus fuit.
4 אֶפֶס *m.* defectus. *it.* nisi, tantummodo, præter. אֶבְיוֹן egenus. בָּרַךְ benedixit. *inf. P.* & 3. *f. P.* נַחֲלָה possessio. יָרַשׁ hæreditavit.
6 עָבַט pignoratus est, mutuatus est dato pignore. 2. *præt. H.* מָשַׁל dominatus est.
7 אָמֵץ robustus, fortis fuit. 2. *f. P.* קָפַץ occlusit, obdidit.
8 פָּתַח aperuit. דַּי sufficientia. מַחְסוֹר *m.* egestas, penuria. *r.* חָסֵר defuit, defecit.
9 בְּלִיַּעַל nequam. קָרַב accessit. (10) נָתַן dedit. רַע malus. בִּגְלַל propter, causa. מִשְׁלַח emissio, extensio. (11) חָדַל cessavit, defiit. 3. *f. K.* עָנִי pauper. *r.* עָנָה respondit. *P.* afflixit.
12 מָכַר vendidit. חָפְשִׁי *m.* liber, manumissus.
13 רֵיקָם immerito, inaniter.
14 עָנַק torque cinxit. *H.* oneravit, muneribus affecit. צֹאן grex. גֹּרֶן *f.* area *aff.* יֶקֶב torcular.
15 פָּדָה liberavit, redemit. (17) מַרְצֵעַ *m.* subula. *r.* רָצַע perforavit. דֶּלֶת *f.* ostium. אָמָה ancilla.
18 קָשָׁה durum, difficile fuit. מִשְׁנֶה *m.* duplicitas, duplum. שָׂכָר *m.* merces. שָׂכִיר *m.* mercenarius. *r.* שָׂכַר mercede conduxit. (19) גָּזַז totondit.
21 מוּם macula. פִּסֵּחַ *m.* claudus. פָּסַח transiit. עִוֵּר *m.* cœcus. זָבַח sacrificavit.
22 טָמֵא *m.* immundus. טָהוֹר mundus. צְבִי gloria. *it.* caprea, capreolus. אַיָּל cervus.
23 שָׁפַךְ effudit.

CAP. XVI.

1 אָבִיב *m.* culmus, spica, *inde mensis dicitur* אָבִיב Martius) quasi, *mensis spicarum, quia hordeum tunc fuit spicatum.* פֶּסַח *m.* transitus, pascha, agnus paschalis. יָצָא exiit. *H.* eduxit. לַיִל nox.
2 זָבַח mactavit, *it.* sacrificavit, צֹאן grex, ovis. בָּקָר bos. מָקוֹם locus. בָּחַר elegit. שָׁכַן habitavit.
3 חָמֵץ fermentum. מַצָּה azymum. עֳנִי *m.* afflictio,

pau-

paupertas. חִפָּזוֹן *m.* festinatio. *r.* חָפַז trepidavit. יָצָא exivit. *inf.* K. W. r. 37. an. 2. p. 165.
4 רָאָה vidit. 3. *f.* N. שְׂאֹר *m.* fermentum. גְּבוּל terminus. לוּן pernoctare. (7) בָּשֵׁל coctus fuit.
8 עֲצָרָה & עֲצֶרֶת *f.* interdictio. *it.* dies feriatus, *feria proprie ultima, festi solennis quasi clausura. r.* עָצַר clausit. (9) שָׁבוּעַ septimana. סָפַר numeravit. חָלַל perforatus est. *H.* הֵחֵל incepit. *inf. H.* חֶרְמֵשׁ *m.* falx messorum. קָמָה *f.* seges. *r.* קוּם surgere.
10 חַג festum. *r.* חָגַג celebravit. מַס *m.* מִסָּה *f.* tributum. נְדָבָה spontaneum.
11 שָׂמַח lætatus est. בַּת filia. אָמָה ancilla. שַׁעַר porta. גֵּר peregrinus. יָתוֹם pupillus. קֶרֶב medium.
12 חֹק statutum. (13) סֻכָּה *f.* tugurium, tabernaculum. *r.* סָכַךְ texit, obtexit. אָסַף collegit. גֹּרֶן *f.* area. יֶקֶב torcular. (15) מַעֲשֶׂה opus.
16 פַּעַם vice. זָכָר & זָכוּר *m.* mas, masculus. רֵיקָם immerito, inaniter. *r.* ריק.
17 מַתָּנָה *f.* donum. *r.* נָתַן dedit. בְּרָכָה *f.* benedictio.
18 שֹׁטֵר *m.* moderator. (19) נָטָה inclinavit. 2. *f. H.* נָכַר *P.* agnovit. שֹׁחַד munus. עוּר evigilare. *P.* עִוֵּר excæcavit. חָכָם *m.* sapiens, peritus. *r.* חָכַם sapiens fuit. סִלֵּף *P.* pervertit. צַדִּיק justus.
20 רָדַף persecutus, sectatus fuit.
21 נָטַע plantavit. אֲשֵׁרָה *f.* lucus. אֵצֶל apud, prope.

CAP. XVII.

1 תּוֹעֵבָה abominatio. (4) נגד *H.* indicavit. נָכוֹן *præt. Hoph.* firmus, stabilis. עָשְׂתָה fecit. 3. *fœm. præt. N.*
5 סָקַל lapidavit. (7) בָּעַר arsit. *P.* removit.
8 פלא *N.* נִפְלָא mirum, admirabile fuit. דִּין *m.* judicium, causa. *r.* דון judicare. רִיב contentio, lis.
9 דָּרַשׁ quæsivit, inquisivit.
10 יָרָה jecit. *Hiph.* הוֹרָה docuit.
11 סוּר recedere. (12) זָדוֹן *m.* superbia. שָׁרַת *P.* ministravit. (23) זוּד superbire. 3. *f. H.*
15 נָכְרִי exter, alienus.

יסף

16 יָסַף addidit. (18) יָשַׁב sedit. *inf. k.* כִּסֵּא solium thronus. מַמְלָכָה regnum. מִשְׁנֶה duplicitas.
20 אָרַךְ prolongatus fuit. 3. *f. H.*

CAP. XVIII.

3 זְרֹעַ armus. לְחִי *f.* gena, maxilla. *dual.* לְחָיַיִם. קֵבָה ventriculus, bestiarum ingluvies. *r.* קָבַב maledixit. רֵאשִׁית primitiæ. דָּגָן frumentum. יִצְהָר *m.* oleum.
4 גֵּז *m.* vellus, secta lana. *r.* גָּזַז totondit.
5 שָׁרַת ministravit.
6 אַוָּה *f.* desiderium. *r.* אָוָה *P.* desideravit.
8 לְבַד seorsim, præter. מִמְכָּר *m.* venditio. *r.* מָכַר vendidit. (9) תּוֹעֵבָה abominatio.
10 קָסַם divinavit. *part. k.* קֶסֶם *m.* divinatio. עָנַן *P.* עוֹנֵן præstigiis uti. *part. P.* נָחַשׁ auguratus est. *part. P.* כָּשַׁף *P.* præstigiis usus est. *part. P.*
11 חָבַר sociatus, associatus est. *part.* חֹבֵר socians, *it.* incantator, *qui adjurando & incantando serpentes aut alia noxia animalia consociat, ut ipsorum opera sine noxa utatur.* חֶבֶר societas, incantatio. אוֹב *m. Pytho.* Vid. Lev. 19, 29. יִדְּעֹנִי *m.* ariolus, quasi sciolus. *r.* יָדַע scivit. (12) בִּגְלַל propter.
13 תָּמִים integer. (15) נָבִיא propheta. קוּם surgere.
17 יָטַב bonus fuit. (19) צִוָּה præcepit.
20 זוּד superbire. 3. *fut. H.*
22 זָדוֹן *m.* superbia. גּוּר peregrinari, timere.

CAP. XIX.

1 כָּרַת excidit. 3. *f. H.* יָרַשׁ possedit. יָשַׁב habitavit. עִיר urbs. בַּיִת domus.
2 בדל *H.* separavit. תָּוֶךְ medium.
3 כּוּן aptare, parare. שִׁלֵּשׁ tertiavit, tripertitus fuit. נָחַל possedit. נוּס fugere. רָצַח occidit.
4 בִּבְלִי præter. יָדַע scivit. תְּמוֹל heri. שִׁלְשׁוֹם nudius tertius.

יצר

5 יַעַר *m.* ſylva. חָטַב cæcidit, amputavit. *inf. k.* נָדַח impulit. 2. *præt. N.* גַּרְזֶן *m.* ſecuris. נָשַׁל decuſſit. dejecit. בַּרְזֶל ferrum. (6) רָדַף perſecutus eſt. גָּאַל redemit. יָחַם incaluit. 3. *f. k. al.* חָמַם 3. *f. N.* נשג *H.* הִשִּׂיג attigit, aſſecutus eſt. נכה *H.* percuſſit.
8 רָחַב dilatatus fuit. (10) שָׁפַךְ effudit. נָקִי, נָקִיא *m.* purus, innocens.
11 אָרַב inſidiatus eſt. (13) חוּס parcere. בָּעַר arſit. *P.* בִּעֵר ardere fecit. *it.* ſuſtulit, removit.
14 נָסַג apprehendit. *H.* הִסִּיג movit, amovit. גָּבַל terminavit. (16) חָמָס violentia. *r.* חָמַס vim fecit. סָרָה receſſio, averſio. *r.* סוּר recedere.
18 יָטַב bene, bonum fuit. הֵיטִיב benefacere. *it.* bene, optime. (19) זָמַם cogitavit, molitus eſt.
20 שָׁאַר reliquus fuit. יָסַף addidit.

CAP. XX.

1 עָלָה aſcendit. (2) קָרַב appropinquavit. *inf. K.* W. r. 48. p. 227. נָגַשׁ acceſſit.
3 רָכַךְ molle fuit. 3. *f. N.* חָפַז trepidavit, contremuit. עָרַץ violentia uſus fuit, expavit, terruit. 2. *f. k.*
5 חָדָשׁ *m.* novus. *r.* חִדֵּשׁ innovavit. חָנַךְ initiavit, dedicavit. (6) נָטַע plantavit. חָלַל perforatus eſt. *P.* חִלֵּל, חוּלַל profanavit, commune reddidit.
7 אֵרַשׂ *P.* deſponſavit. שׁוּב reverti.
8 רַךְ mollis. מָסַס liquefactus eſt, diſſolutus eſt. 3. *f. N.*
9 כָּלָה conſumtus, abſolutus eſt. *inf. P.* שַׂר princeps.
10 לָחַם edit. *it.* pugnavit. *inf. N.* (11) פָּתַח aperuit. מַס tributum. *r.* מָסַס liquefactus eſt.
12 שָׁלַם completus eſt, pacem habuit vel coluit. 2. *f. H.* צוּר obſidere. (13) זָכָר & זָכוּר *m.* mas.
14 שָׁלָל præda. בָּזַז prædatus eſt.
15 רָחוֹק longinquus. (16) נְשָׁמָה anima. *it.* flatus, halitus, reſpiratio. (17) חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit. (19) צוּר obſidere. תָּפַשׂ prehendit, occupavit. *inf. k.* W. r. 48. m. IV. p. 227. שחת corru-

Digitized by Google

corrupit, perdidit. נָדַח impulit, depulit, vibravit.
inf. k. גַּרְזֶן *m.* ſecuris. *r.* גרז *N.* ſucciſus eſt. מָצוֹר
m. obſidio, munitio, propugnaculum. *r.* צוּר obſidere.
20 מַאֲכָל cibus. כָּרַת cæcidit, abſcidit. יָרַד deſcendit.
inf. K.

CAP. XXI.

1 חָלָל perfoſſus. יָדַע ſcivit. *præt. N.*
2 מָדַד menſus, dimenſus eſt.
3 עָבַד ſervivit. *præt. Pyh.* מָשַׁךְ traxit, protraxit. עֹל *m.*
jugum. *r.* עלל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus eſt.
4 נַחַל vallis. אֵיתָן *m.* fortis, robuſtus, aſper. עָבַד ſer-
vivit. 3. *f. N.* זָרַע ſeminavit. 3. *f. N.* עָרַף decollavit.
עֶגְלָה vitula. (5) שֵׁרֵת *Piel.* miniſtravit. *inf. P.*
רִיב contentio. נֶגַע plaga.
6 רָחַץ lavit, lavit ſe. (8) כָּפַר picavit. *P.* placavit,
expiavit. פָּדָה redemit. נָקִי innocens.
9 בָּעַר arſit. *P.* בִּעֵר ardere fecit. *it.* ſuſtulit.
10 שְׁבִי *m.* שִׁבְיָה *f.* captivitas, captiva turba. *r.* שָׁבָה capti-
vum cepit, duxit.
11 יָפֶה *m.* pulcher. *conſtr.* תֹּאַר *m.* forma, ſpecies. *r.* תָּאַר
definivit, delineavit. חָשַׁק amavit, deſideravit.
12 גִּלַּח abraſit. צִפֹּרֶן *m.* unguis, ungula. *r.* צָפַר evolavit.
13 סוּר diſcedere. שִׂמְלָה veſtis. בָּכָה flevit. יֶרַח *m.* lu-
na, menſis. בָּעַל dominatus eſt, dominus, maritus fuit.
14 חָפֵץ placuit. מָכַר vendidit. עמר *P.* עִמֵּר manipulos
fecit. *Hithp.* ad quæſtum vel lucrum uſus eſt. עָנָה re-
ſpondit, exaudivit. *P.* afflixit, compreſſit, *pudicitiæ ſci-
licet violandæ cauſa.*
15 אָהַב & אָהֵב amavit. *part. Pah.* שָׂנֵא odit. *part. Pah.*
שְׂנוּאָה *f.* exoſa.
16 בִּכֵּר primogenitum fecit, jus primogenituræ dedit. *inf. P.*
17 נִכַּר *P.* agnovit. 3. *fut. H.* פֶּה *m.* os. און *m.* robur, po-
tentia, vires, ſubſtantia, opes.
18 סרר refractarius fuit. *part. K.* סוֹרֵר refractarius, contu-
max. מָרָה rebellis fuit. *part. k.* יָסַר caſtigavit. *Pa*.
תפש

19 תָּפַשׂ prehendit, apprehendit. (20) זוֹלֵל *m.* epulo, commessator. סָבָא ingurgitavit se, mero se obruit. סֹבֵא ebriosus, potator. (21) רָגַם lapidavit.
22 תָּלָה suspendit. (23) לוּן pernoctare. נְבֵלָה *f.* cadaver, qs. caducum. *r.* נָבַל cecidit. קָבַר sepelivit. קְלָלָה *f.* maledictio, execratio. קָלַל levis fuit. תָּלוּי suspensus. *r.* תָּלָה.

CAP. XXII.

1 שׁוֹר bos. שֶׂה ovis. נָדַח impulit, depulit. *Niph. Part.* N. נֶעְלַם עלם latitavit. שׁוּב reverti.
3 אֲבֵדָה *f.* res perdita *seu* amissa. *r.* אָבַד periit. יָכֹל potuit. (4) נָפַל cecidit. קוּם surgere.
5 כְּלִי vas, instrumentum. גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit. שִׂמְלָה vestis. תּוֹעֵבָה abominatio.
6 קָרָה & קָרָא evenit, obvenit. קֵן *m.* nidus. *r.* קָנַן nidificavit. אֶפְרֹחִים *m. pl.* pulli avium. *r.* פָּרַח floruit. בֵּיצָה *f.* ovum. *pl.* בֵּיצִים ova. רָבַץ cubuit, incubuit. *part. fœm. K.* (7) אָרַךְ prolongatus fuit.
8 מַעֲקֶה *m.* lorica. גַּג tectum.
9 כִּלְאַיִם *m.* diversa genera, heterogenea. *r.* כָּלָא clausit. קָדַשׁ sanctus fuit. מָלֵא *m.* plenus.
10 חָרַשׁ aravit, fabricavit. (11) שַׁעַטְנֵז *m.* varie commixtum, heterogeneum, *vestimentum, veluti ex lana & lino aut aliis prohibitis generibus confectum.* צֶמֶר *m.* lana. פִּשְׁתָּה *f.* linum. (12) גְּדִלִים *m. pl.* fasciæ. כְּסוּת *f.* tegumentum. כָּנָף *c. sed sæpius f.* ala, ora. כָּסָה texit, operuit. (14) עֲלִילָה *f.* actio, opus. occasio. בְּתוּלִים *m. pl.* virginitas.
15 נַעֲרָה puella. (16) בַּת filia. שָׂנֵא odit.
17 פָּרַשׂ pandit, expandit. (18) יָסַר castigavit.
19 עָנַשׁ punivit. (21) סָקַל lapidavit. נְבָלָה *f.* stultitia, flagitium, *r.* נָבַל cecidit. זָנָה scortatus est.
22 שָׁכַב cubuit. בָּעַל dominatus est, maritus fuit. *Part. Pah.* בַּעַל dominus, maritus. (23) אָרַשׂ *Piel.* desponsavit. *part. Pyh.* &. seq. v. 28. *præt. Pyh.*
25 חָזַק invaluit. *H.* הֶחֱזִיק apprehendit, tenuit.

Digitized by Google

26 רָצַח occidit. (27) ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit. *Part.* מוֹשִׁיעַ salvator.
30 תָּפַשׂ apprehendit. (30) *Vid. c.* XXIII. *v.* 1.

CAP. XXIII.

1 גָּלָה migravit. *it.* revelavit. 3. *fut. P.* כָּנָף ala, ora.
2 פָּצַע vulneravit. *Part. Pab.* W. r. 31. p. 108. דַּכָּא contritus. *r.* דָּכָא attrivit, contrivit. כָּרַת cæcidit, amputavit. *Part. Pab.* שָׁפְכָה *f.* virilitas, virilia. *r.* שָׁפַךְ fudit. קָהָל cœtus, congregatio.
3 מַמְזֵר *m.* spurius. עֲשִׂירִי *m.* decimus.
5 קָדַם antevertit. יָצָא exivit. *inf. K.* שָׂכַר mercede conduxit. אֲרָם Syria. נָהָר *m.* fluvius. קָלַל levis fuit. *P.* קִלֵּל maledixit.
6 אָבָה voluit, acquievit. הָפַךְ vertit, mutavit. אָהֵב amavit. (7) דָּרַשׁ quæsivit. שָׁלוֹם pax. טוֹב bonus.
8 תעב *N.* נִתְעַב abominabile fuit. 2. *fut. P.*
11 קָרֶה *m.* accidens, casus. חוּץ foras.
12 רָחַץ lavit. בּוֹא venire. *it.* בֹּא *m.* ingressus, introitus.
13 יָד *c.* manus, locus, spatium.
14 יָתֵד *f.* paxillus, palus. אָזֵן zona, arma, utensile. *pl.* אֲזֵנִים, *chald. r.* זָיַן armatura. יָשַׁב sedit, consedit. חָפַר fodit, effodit. שׁוּב reverti. כָּסָה texit. צֵאָה *f.* excrementum, fordes. *r.* יָצָא.
15 נצל *N.* נִצַּל evasit. *Hiph.* הִצִּיל eripuit, liberavit. עֶרְוָה *f.* nuditas, pudenda, turpitudo, probrum. עָרָה nudari. (16) סָגַר clausit, tradidit.
17 יָנָה oppressit, vi vel fraude. 2. *f. H.*
18 קָדֵשׁ *m.* meritorius, cinædus. קְדֵשָׁה *f.* meretrix *publica. r.* קָדַשׁ sanctus fuit.
19 אֶתְנָה *f.* merces meretricia. זוֹנָה meretrix. תָּנָה mercede conduxit. מְחִיר pretium. כֶּלֶב canis.
20 נָשַׁךְ momordit, fœneravit, in usuram dedit. 2. *f. H.* נֶשֶׁךְ *m.* fœnus, usura. (21) נָכְרִי *m.* exter, alienus. יָרַשׁ hæreditavit. מִשְׁלַח extensio, emissio. *r.* שָׁלַח.
22 נָדַר vovit. נֶדֶר & נֵדֶר votum. אָחַר moratus est, tardavit. שָׁלֵם completus est. *P.* solvit. דָּרַשׁ quæsivit.

23 חָדַל cessavit, desiit. (24) מוֹצָא *m.* exitus, pronunciatum *r.* יָצָא exiit. שָׂפָה *f.* labium. נָדַב liberaliter, sponte, voluntarie movit, dedit. נְדָבָה *f.* voluntaria oblatio. פֶּה os.

25 כֶּרֶם vinea. רֵעַ socius. עֵנָב *m.* uva. שֹׂבַע *m.* saturitas. *r.* שָׂבַע satiari. כְּלִי vas, instrumentum.

26 קָמָה *f.* seges. *r.* קוּם. קָטַף descerpsit. מְלִילוֹת *f. pl.* spicæ. *r.* מָלַל verba fecit. חֶרְמֵשׁ *m.* falx messorum. נוּף stillare. *H.* הֵנִיף stillavit, agitavit. 2. *f. H.* קָמָה seges, culmus. *r.* קוּם surgere.

CAP. XXIV.

1 בָּעַל dominatus est, maritus fuit. מָצָא invenit. עֶרְוָה *f.* nuditas, turpitudo, probrum. כָּתַב scripsit. סֵפֶר liber. כְּרִיתֻת & כְּרִיתוּת repudium. *r.* כָּרַת scidit, discidit.

4 בַּעַל maritus. לָקַח accepit. *inf. k.* טָמֵא immundus, impurus fuit. *Præt. ex Hoph. & Hithp.* הֻטַּמָּאָה polluta est pro הִתְטַמְּאָה W. r. 40. p. 171. תּוֹעֵבָה abominatio. חָטָא peccavit.

5 חָדָשׁ *m.* novus. נָקִיא, נָקִי *m.* mundus, immunis. שָׂמַח lætatus est.

6 חָבַל pignoratus est. רֵחַיִם molæ. *r.* ריח. רֶכֶב *m.* currus, *it.* catillus, molæ pars superior.

7 גָּנַב furatus est. עִמֵּר manipulos fecit, ad quæstum abusus fuit. מָכַר vendidit. גַּנָּב fur. בָּעַר arsit. *P.* removit. (8) נֶגַע plaga. צָרַעַת lepra. יָרָה jecit. *H.* docuit. 3. *f. H.* (9) יָצָא *inf. k.*

10 נָשָׁה oblitus fuit. *it.* mutavit, mutuo dedit, fœnore accepit, exegit mutuum. מַשָּׁא *m* debitum, mutuum. מְאוּמָה aliquid, quicquam. עָבַט pignoratus est dato pignore. *inf. k.* עֲבוֹט *m.* pignus.

11 חוּץ foras. עָמַד stetit. (12) עָנִי *m.* afflictus, pauper. שָׁכַב cubuit. (13) שׁוּב reverti *H.* restituere. שַׂלְמָה *f.* vestis. (14) עָשַׁק oppressit. שָׂכִיר *m.* mercenarius. אֶבְיוֹן *m.* egenus. *r.* אָבָה voluit.

מוּת

Digitized by Google

16 מוּת mori. 3. *f. Hoph.* (17) נָטָה inclinavit. 2. *f. H.* יָתוֹם pupillus. חָבַל pignoratus est. בֶּגֶד vestis.
18 פָּדָה redemit. (19) קָצַר abbreviatus est, messuit. קָצִיר messis. שָׂדֶה ager. שָׁכַח oblitus est. עֹמֶר manipulus. (20) חָבַט excussit, decussit. 2. *f. K.* זַיִת oliva. פֵּאֵר *P.* ornavit, decoravit, glorificavit, *semel ex significatione nominis derivati.* פֹּארָה ramus, ramos scrutatus est, fructus decussit.
21 בָּצַר præcidit, vindemiavit. עוֹלֵל *P.* fecit, operatus est. *it.* racemavit.
22 זָכַר recordatus est. צִוָּה præcepit. עָשׂוּה fecit.

CAP. XXV.

1 רִיב contentio. אֱנוֹשׁ homo. נָגַשׁ accessit. שָׁפַט judicavit. צָדַק justus fuit. *H.* justificavit. רָשַׁע improbus fuit. *H.* improbum fecit *seu* declaravit. *it.* condemnavit. (2) בֵּן & בֶּן filius. נכה *H.* הִכָּה percussit, cæcidit. *inf. H.* מַכָּה *f.* plaga. נָפַל cecidit, dejecit. *H.* הִפִּיל effecit cadere, dejecit. דַּי *m.* sufficientia. *it.* satis. רִשְׁעָה malitia.
3 יָסַף addidit. קָלָה torrefecit, assavit. *N.* viluit.
4 חָסַם obturavit, capistravit. 2. *f. k.* דַּיִשׁ *m.* trituratio. *r.* דּוּשׁ triturare.
5 יָשַׁב habitavit. אָח frater. יִבֵּם fratris absque liberis defuncti uxorem duxit, leviri & affinis proximi jus & officium præstitit. (6) מָחָה delevit. 3. *f. N.*
7 חָפֵץ voluit. יָבָם *m.* levir, mariti frater. יְבֵמֶת *f.* glos, fratria, uxor fratris. שַׁעַר porta. מֵאֵן renuit.
8 עָמַד stetit. לָקַח *inf. k.* (9) חָלַץ exuit, extraxit. *seq. v.* 10. *Part. Pah.* נַעַל *f.* calceus, calceamentum. *r.* נָעַל clausit. *it.* calceavit. יָרַק spuit, exspuit. עָנָה respondit. כָּכָה & כָּכָה sic, ita. עָשָׂה 3. *f. N.* בָּנָה ædificavit. (11) נָצָה volavit. *it.* vastatus est. *N.* נִצָּה contendit, rixatus est. קָרַב appropinquavit. נָצַל *N.* evasit, eripuit se. *H.* הִצִּיל liberavit. נכה *H.* percussit. *part. H.* חָזַק invaluit, prævaluit. *H.*

 החזיק

Digitized by Google

הֶחֱזִיק apprehendit. מְבוּשׁ *m.* pudendum. *r.* בּוּשׁ erubescere. (12) קָצַץ scidit, abscidit. כַּף manus. חוּס parcere, misereri. עַיִן oculus.

13 כִּיס m. loculus, marsupium, crumena. *r.* כָּסַס numeravit. גָּדוֹל magnus. קָטֹן parvus.

14 אֵיפָה *f.* epha, *mensura major.*

15 אֶבֶן lapis. שָׁלֵם integer, perfectus, completus. שָׁלֵם plenus fuit. אָרַךְ prolongatus est.

16 עָוֶל iniquitas. עָוַל inique egit.

17 יְצֵאת *inf. K.*

18 קָרָה occurrit. זִנֵּב *P.* decaudavit, cauda truncavit. 3. *fut. P.* יְזַנֵּב decaudavit, *i. e. postremo agmine cecidit.* חֲשַׁל *Chald.* debilitavit. *part. N.* נֶחֱשָׁלִים debilitati. עָיֵף *m,* fessus, lassus. *r.* עָיֵף fessus est. יָגֵעַ *m.* lassus, defatigatus. יָרֵא timuit.

19 הֵנִיחַ quiescere. אֹיֵב hostis. יָרַשׁ hæreditavit. מָחָה delevit. שָׁכַח oblitus est.

CAP. XXVI.

1 יָרַשׁ hæreditavit. יָשַׁב sedit.

2 רֵאשִׁית principium, primitiæ. פְּרִי fructus. שׂוּם ponere. טֶנֶא corbis. הָלַךְ ivit. בָּחַר elegit. שָׁכַן habitavit.

3 הִגִּיד indicavit. שָׁבַע *N.* juravit. אָב pater. נָתַן dedit. *inf. K.* (4) הִנִּיחַ *H.* posuit. מִזְבֵּחַ altare.

5 עָנָה respondit. אָבַד periit. גּוּר peregrinari. מְתִים homines. מְעַט parum. עָצוּם robustus. רַב multus.

6 רוּעַ & יָרַע malus fuit, *H.* malum intulit. עָנָה respondit. *P.* afflixit. עֲבֹדָה servitus. קָשֶׁה durus.

7 צָעַק clamavit. עֳנִי afflictio. עָמָל labor. לַחַץ oppressio. *r.* לָחַץ pressit, oppressit.

8 חָזָק validus. נָטָה inclinavit, extendit. *Part. Pahul.* מוֹרָא terror. *r.* יָרֵא. אוֹת signum. מוֹפֵת prodigium. *r.* יפת.

9 זוּב fluere. (10) שָׁחָה incurvatus fuit.

11 שָׂמַח lætatus est. קֶרֶב medium.

12 כִּלָּה absolvit, completus est. עִשֵּׂר decimavit. תְּבוּאָה proventus. שָׂבַע saturatus est.

13 בָּעַר arsit. שָׁכַח oblitus est.

אָכַל

14 אָכַל comedit. אָוֶן luctus. טָמֵא immundus. עָשָׂה fecit.
15 שָׁקַף N. ſpectavit. *imp. H.* מָעוֹן habitatio. *r.* עוּן habitare.
17 אָמַר locutus eſt. *H.* conteſtatus eſt. יָלַךְ ivit. *inf. k.*
18 סְגֻלָּה peculium (19) עֶלְיוֹן altus. תְּהִלָּה laus. תִּפְאֶרֶת pecus. *r.* פֵּאֵר ornavit.

CAP. XXVII.

2 קוּם ſurgere. 2. *præt. H.* שׂוּר linere, oblinere. שִׂיד *m.* calx.
5 נוּף ſtillare. *H.* agitare.
6 שָׁלֵם *m.* integer. (8) בֵּאֵר *P.* declaravit.
9 סכת *H.* הִסְכִּית auſcultavit, attendit. *imp. H.*
15 אָרַר maledixit. פֶּסֶל ſculptile. מַסֵּכָה *f.* fuſura, fuſio. *r.* נָסַךְ fudit, effudit. חָרָשׁ *m.* faber, artifex. *r.* חָרַשׁ aravit. שׂוּם ponere. סֵתֶר *m.* abſconſio.
16 קָלָה torrefecit, aſſavit. *H.* vilipendit. *part. H.*
17 נָסַג apprehendit. *H.* הִסִּיג amovit. גְּבוּל terminus.
18 שָׁגָה erravit. *part. H.* עִוֵּר *m.* cœcus. *r.* עוּר evigilare.
19 נָטָה inclinavit. *part. H.*
20 שָׁכַב concubuit. גָּלָה migravit. *it.* revelavit, retexit. כָּנָף ala.
23 חֹתֵן *m.* ſocer. חֹתֶנֶת *f.* ſocrus, uxoris mater.
24 נכה *H.* percuſſit. רֵעַ ſocius.
25 שֹׁחַד *m.* munus. *r.* שָׁחַד muneravit. נָקִי innocens. *r.* נָקָה purus fuit.

CAP. XXVIII.

1 עֶלְיוֹן altiſſimus. (2) נשג *H.* הִשִּׂיג attigit, conſecutus eſt. (4) בֶּטֶן *f.* venter, uterus. שֶׁגֶר *m.* fœtus. אֶלֶף *c.* mille. *pl.* אֲלָפִים millia. *it.* boves. עַשְׁתָּרָה grex. (5) טֶנֶא corbis. מִשְׁאֶרֶת mactra. *r.* שָׁאַר reliquum eſt.
6 בּוֹא ingreſſus, introitus. (7) נָגַף cæcidit, plaga affecit. *Parth. Niph.* דֶּרֶךְ via. נוּס fugere.
8 צִוָּה præcepit. 3. *f. P.* אָסָם *pl.* אֲסָמִים horrea.

Digitized by Google

11 יתר *H.* הותיר reliquit, abundantem effecit.
12 פָּתַח aperuit. אוצר *m.* thesaurus. *r.* אָצַר recondidit. מָטָר pluvia. לָוָה mutuatus est, mutuo accepit.
13 זָנָב *m.* cauda. מַעְלָה supra. מַטָּה infra.
20 מְאֵרָה *f.* maledictio. *it.* egestas, penuria. *r.* אָרַר maledixit. *al.* מאר. מְהוּמָה *f.* divexatio, strepitus, tumultus. *r.* הום turbare. מִגְעֶרֶת *f.* increpatio, perditio, exitium. *r.* גָּעַר increpavit. שמד *H.* perdidit. אָבַד periit. מַהֵר cito. רוֹעַ *m.* malitia, malignitas. *r.* רוּעַ malum esse. מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones. *r.* עלל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus est. עָזַב reliquit.
21 דָּבַק adhæsit. דֶּבֶר *m.* pestis. כָּלָה consumtus est. *inf. P.*
22 נכה *H.* percussit. 3. *f. H.* שַׁחֶפֶת *f.* tabes, phthisis. קַדַּחַת *f.* febris ardens. *r.* קָדַח accendit. דַּלֶּקֶת *f.* ardens febris. חַרְחֻר *m.* adustio, inflammatio, febris ardens. *r.* חָרַר arsit. חֶרֶב gladius. *it.* siccitas. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit. שִׁדָּפוֹן adustio. *r.* שדף. יֵרָקוֹן *m.* rubigo, pallor, aurigo, morbus regius. רָדַף persecutus est. אָבַד periit. *inf. k.* אבד *m.* perditio.
23 שָׁמַיִם cœli. ראש caput. תַּחַת sub. נְחֹשֶׁת æs. בַּרְזֶל ferrum.
24 מָטָר *m.* pulvia. אָבָק *m.* pulvis, pluvisculus. עָפָר pluvis.
25 נָגַף cæcidit. *præt. N.* נִגַּף cæsus, plaga affectus fuit. זְוָעָה *f.* commotio. *it. litteris transpositis* זַעֲוָה. *r.* זוּעַ movere, commovere se. מַמְלָכָה *f.* regnum. *constr.*
26 נְבֵלָה *f.* cadaver. חָרַד tremuit. *H.* terruit. *part. H.*
27 שחין *m.* ulcus, inflammatio. עֳפָלִים *m. pl.* hæmorrhoides, mariscæ. גָּרָב *m.* sora, scabies maligna. חֶרֶס *m.* sol. *it.* prurigo, *scabiei species.* רָפָא sanavit.
28 שִׁגָּעוֹן *m.* amentia. *r.* שגע *part. Pyh.* מְשֻׁגָּע amens, demens. עִוָּרוֹן *m.* cœcitas. עִוֵּר cœcus. תִּמָּהוֹן *m.* stupor. תָּמַהּ miratus, admiratus fuit.
29 מָשַׁשׁ palpavit, contrectavit. *part. Piel.* מְמַשֵּׁשׁ palpans. צָהֳרַיִם *m. d.* meridies. צֹהַר lux. אֲפֵלָה *f.* caligo. צָלַח prosperatus est. *H.* הִצְלִיחַ secundavit. עָשַׁק oppressit. *part. Pah.* גָּזַל rapuit, abripuit. *part. Pah.*

Digitized by Google

Pah. מוֹשִׁיעַ salvator. *r.* ישע. (30) אֵרַשׂ *P.*
desponsavit. שָׁגַל vitiavit, violavit mulierem. בָּנָה
ædificavit. יָשַׁב sedit. נָטַע plantavit. חָלַל per-
foratus est. *P.* profanavit.
31 טָבַח mactavit. *part. Pah.* אָכַל comedit. שׁוּב reverti.
נָתַן dedit. *part. Paul.* ישע *H.* salvavit. *part. H.*
32 כָּלָה consumtus est. כָּלֶה consumtus, deficiens.
33 יְגִיעַ *m.* labor. רָצַץ quassavit, concussit. *part. Pah.*
34 שׁגע *part. Pyh.* מְשֻׁגָּע amens, demens.
35 בֶּרֶךְ genu. *dual.* בִּרְכַּיִם *r.* בָּרַךְ benedixit. שׁוֹק *f.* ar-
mus, crus. *dual.* שֹׁקַיִם *r.* שׁוּק *P.* appetivit. יָכוֹל
potuit. רָפָא sanavit. קָדְקֹד *m.* vertex. *r.* קָדַד in-
clinavit. (37) שַׁמָּה *f.* stupor, desolatio.
שָׁמֵם desolavit, desolatus est. מָשָׁל *m.* similitudo,
parabola, proverbium. שְׁנִינָה *f.* dicterium, acu-
tum dictum. *r.* שָׁנַן acuit. נָהַג duxit, abduxit.
38 חָסַל absumsit, consumsit. *fut.* אַרְבֶּה *m.* locusta. *r.*
רָבָה multus fuit. (39) אָגַר collegit, conges-
sit, comportavit. תּוֹלַעַת *f.* vermis. *r.* תלע.
40 סוּךְ ungere se, unctum esse. נָשַׁל excussit, dejecit, ex-
traxit. (41) שְׁבִי captivitas, captiva turba.
42 צְלָצַל *m.* sideratio, *arborum vitium. al.* rubigo, ærugo,
al. locusta. *r.* צָלַל obumbratus est.
43 מַעְלָה מָּעְלָה supra supra, *i. e.* perquam supreme.
45 נשג *Hiph.* attigit.
47 טוּב *m.* bonitas.
48 רָעָב *m.* fames. *r.* רָעֵב esurivit. צָמָא *m.* sitis. *r.* צָמֵא
sitivit. עֵירֹם *m.* nudus, nuditas. *r.* עָרַם calliditate,
astu usus fuit. חֹסֶר *m.* inopia, penuria, defectus. *r.* חָסֵר
defuit. עֹל jugum. צַוָּאר *m.* collum. *r.* צור arctare.
49 דָּאָה volavit. נֶשֶׁר aquila. (5) עַז *m.* durus,
valens, robustus. חָנַן gratiam fecit, gratiosus, mise-
ricors fuit. (51) vid. v. 4.
52 צוּר obsidere, arctare. *præt. H.* שַׁעַר porta. יָרַד de-
scendit. חוֹמָה *f.* murus. גָּבֹהַּ *m.* altitudo. *r.* גָּבַהּ
altum fuit. בָּצוּר *m.* munitum. בָּטַח fisus est, con-
fisus est. (53) אָכַל comedit. פְּרִי fructus, בֶּטֶן
venter. מָצוֹר obsidio. *r.* צור. מָצוֹק *m.* pressura,
angu-

Digitized by Google

angustia. צוּק arctari, coarctari, arcte cohærere. 3. *f.* *H.*

54 רַךְ *m.* רַכָּה *f.* mollis, tener. *r.* רָכַךְ mollitus fuit. עָנֹג *m.* delicatus. *r.* ענג *Hithp.* הִתְעַנֵּג oblectavit se, delicias egit. רוּעַ malum esse vel videri. 3. *f.* *K.* עַיִן oculus. אִשָּׁה mulier. חֵיק sinus. יתר *Hiph.* הוֹתִיר reliquit. יֶתֶר residuum, excellentia.

55 נָתַן dedit. *inf.* *k.* בִּלְתִּי non, nisi.

56 נָסָה tulit. *P.* נִסָּה tentavit. יצג *H.* הִצִּיג statuit, stetit. כַּף vola, planta. רֶגֶל pes. רֹךְ mollities. *r.* רָכַךְ. בֵּן filius. בַּת filia.

57 שִׁלְיָה *f.* secundina. *r.* שָׁלָה tranquillus fuit. יָצָא exiit. *part.* *K.* בֵּין inter. חֹסֶר inopia. *r.* חָסֵר defuit. סֵתֶר *m.* absconsio, latebra.

58 נִכְבָּד *m.* honoratus, honorabilis, gloriosus. כָּבֵד grave fuit.

59 פלא *N.* נִפְלָא mirum, admirabile fuit. *H.* mirifica effecit. אָמַן nutrivit. *N.* נֶאֱמַן firmum fuit. *part.* *N.* נֶאֱמָן fidus, verus. *H.* credidit. חֳלִי *m.* morbus. *r.* חָלָה ægrotavit.

60 מַדְוֶה *m.* languor. יָגֹר timuit. דָּבַק adhæsit.

61 מַכָּה plaga. שמד *H.* perdidit.

62 כּוֹכָב stella. (93) שׂוּשׂ gaudere, lætari. נָסַח amovit, avulsit, exstirpavit. יָרַשׁ hæreditavit.

64 פּוּץ spargere. קָצֶה finis.

56 רָגַע diripuit. H. quievit, quietum reddidit. מָנוֹחַ & מָנוֹחַ *m.* quies, requies. *r.* נוּחַ quiescere. רַגָּז *m.* trepidus, commotus. *r.* רָגַז contremuit. כִּלָּיוֹן consummatio. *r.* כָּלָה consumtus fuit, defecit. דַּאֲבוֹן *m.* mœror. *r.* דָּאַב doluit.

66 תָּלָה suspendit. *part.* *Pah.* תָּלוּי suspensus.

67 פַּחַד pavor. *r.* פָּחַד timuit.

68 שׁוּב reverti. *H.* reducere. אֳנִי *c.* navis, classis. *r.* אָנָה mœstus fuit. מָכַר vendidit. קֹנֶה *m.* possessor, emtor. *r.* קָנָה possedit.

CAP.

CAP. XXIX.

1 מַסָּה tentatio. *r.* נָסָה *P.* tentavit. אוֹת signum. מוֹפֵת
prodigium. (3) יָדַע ſcivit. עַיִן oculus. אֹזֶן
auris. (4) יָלַךְ ivit. 1 *f. H.* בָּלָה inveteratus eſt,
vetuſtate conſumtus eſt. שַׂלְמָה veſtis. נַעַל calceus.
5 שָׁתָה bibit. (6) קְרָאת occurſus. נכה *H.* per-
cuſſit. (7) לָקַח accepit. נָתַן dedit. נַחֲלָה
poſſeſſio. חֲצִי dimidium. (8) שׂכל proſpera-
tus eſt. *H.* prudenter egit. (9) נִצַּב ſtetit. כֹּל
omnis. ראשׁ caput. שֵׁבֶט tribus. זָקֵן ſenex. שֹׁטֵר
moderator. (10) חָטַב cæcidit, putavit. שָׁאַב
hauſit. מַיִם aquæ. *conſtr.* מֵי & מֵימֵי.
11 אָלָה *f.* exſecratio, adjuratio, jusjurandum. *r.* אָלָה exſe-
cratus eſt. (14) יֵשׁ eſt, ſunt.
16 שִׁקּוּץ *m.* abominatio. שָׁקַץ abominatus eſt. גִּלּוּלִים
m. pl. idola, dii ſtercorei. (17) שֹׁרֶשׁ *m.* radix.
פָּרָה fructuoſus fuit. *part. k.* ראשׁ *m.* caput. *it.* fel,
amaror. לַעֲנָה *f.* abſinthium. (18) שְׁרִירוּת *f.*
aſpectus, contemplatio, ſpeculatio. *al.* pravitas. *r.* שׁרר
סָפָה conſumſit, perdidit. *al.* addidit. *inf. k.* רָוֶה *m.*
רָוָה *f.* ebrius, irriguus. צָמָא *m.* ſitis. צָמֵא ſiti-
bundus. *r.* צָמֵא ſitivit. (19) אָבָה voluit. סָלַח
condonavit, remiſit. אָז tunc. עָשַׁן fumavit. קִנְאָה
f. zelotypia, zelus. קִנֵּא zelavit. רָבַץ cubuit, incu-
buit. כָּתַב ſcripſit. מָחָה delevit.
20 בדל *H.* ſeparavit. (21) נָכְרִי alienus. תַּחֲלֻאִים
infirmitates, morbi. *r.* חָלָה ægrotavit.
22 גָּפְרִית ſulphur. מֶלַח *m.* ſal. *r.* מָלַח ſalivit. שְׂרֵפָה *f.*
incendium, uſtio, combuſtio. *r.* שָׂרַף uſſit. זָרַע ſe-
minavit. צָמַח pullulavit, effloruit. מַהְפֵּכָה *f.* ſub-
verſio. *r.* הָפַךְ vertit, evertit. חֵמָה *f.* æſtus iræ. *r.*
יָחַם incaluit. (23) חֳרִי *m.* æſtus. *r.* חָרָה arſit.
24 עָזַב reliquit. (25) חָלַק partitus eſt, diviſit.
27 נָתַשׁ avulſit, exſtirpavit. קֶצֶף *m.* ſpuma, ira fervens &
qſ. ſpumans. *r.* קָצַף ſpumavit. שׁלך *H.* abjecit.
28 סָתַר latuit, abſcondit. *part. N.* גָּלָה migravit. *it.* reve-
lavit. *part. N.*

CAP. XXX.

1 שׁוּב reverti. *H.* reducere. נָדַח impulit, depulit.
3 שְׁבוּת captivitas. *r.* שָׁבָה captivum duxit. רָחַם dile-
xit. קָבַץ collegit. פוּץ spargere.
5 יָרַשׁ hæreditavit.
6 מוּל circumcidere.
7 רָדַף persecutus est. (9) יתר *H.* reliquit, excellens
fuit. שׂוּשׂ gaudere.
11 פלא *N.* mirabile fuit.
17 שָׁחָה incurvatus fuit. (18) אָבַד periit. אָרַךְ *H.*
prolongavit. (19) עוּד *H.* testari.
20 אֹרֶךְ longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus fuit.

CAP. XXXI.

2 יָכֹל potuit. יָצָא exiit. (4) שמד *H.* perdidit.
6 חָזַק invaluit. אָמֵץ robustus fuit. רָפָה remisit.
עָרַץ violentia usus fuit.
7 נָחַל possedit.
8 חָתַת fractus, territus fuit. (10) שְׁמִטָּה *f.* intermis-
sio. *r.* שָׁמַט intermisit. סֻכָּה tugurium.
11 רָאָה vidit. *inf.* *N.*
14 יצב *H.* statuit. (16) שָׁכַב cubuit. זָנָה scortatus est.
נֵכָר alienus. עָזַב reliquit. פרר rumpi. 3. *præt.* *H.*
כָּרַת excidit. *it.* pepigit. (17) סָתַר abscondit.
19 שִׁיר *m.* שִׁירָה *f.* canticum. *r.* שׁוּר canere. לָמַד didi-
cit. *P.* docuit. שׂוּם ponere. פֶּה os.
20 זוּב fluere. דָּשֵׁן pinguis. נָאַץ sprevit.
21 עָנָה respondit. שָׁכַח oblitus est. 3. *f.* *N.* יֵצֶר figmentum.
24 כָּלָה perfectus est. *inf.* *P.* תָּמַם absolutus est.
27 מְרִי rebellio. מָרָה rebellis fuit. עֹרֶף cervix. קָשֶׁה
durus.
28 קָהַל congregavit. עוּד *H.* הֵעִיד testificatus est.
29 שָׁחַת corrupit. סוּר recedere. קָרָה, קָרָא obvenit. W.
r. 32. m. 3. ann. 1. p. 122. כָּעַס indignatus fuit.

CAP.

CAP. XXXII.

1 אזן attendit. *Hiph. imp.* אֹמֶר *m.* ſermo.
2 עָרַף decollavit. *it.* ſtillavit. 3. *f. K.* מָטָר pluvia. לֶקַח *m.* perceptio, doctrina, diſciplina. *r.* לָקַח accepit. נָזַל fluxit, defluxit. טַל *m.* ros. טִלֵּל *P.* tegere. אִמְרָה ſermo. שְׂעִירִים *m. pl.* imbres tenues. דֶּשֶׁא herba. רְבִיבִים *m. pl.* imbres majores. *r.* רָבַב. עֵשֶׂב herba.
3 יְהַב *chald.* dedit. *imp. k.* גֹּדֶל magitudo.
4 צוּר *m.* rupes. אֱמוּנָה *f.* veritas. פֹּעַל *m.* opus. עָוֶל iniquitas. מוּם macula.
5 שחת corrupit. עִקֵּשׁ *m.* perverſus. עִקֵּשׁ pervertit. פְּתַלְתֹּל *m.* contortiſſimum. *r.* פתל *N.* luctatus eſt.
6 גָּמַל retribuit, rependit. נָבָל ſtultus. חָכָם *m.* ſapiens, peritus. קָנָה poſſedit. *præt. K.* עָשָׂה fecit. כּוּן diſponere, aptare, parare.
7 יוֹם dies. בִּין intellexit. *imp. Hiph.* שָׁאַל rogavit. נגד *H.* indicavit. (8) נָחַל poſſedit. פָּרַד diviſit. יצב *H.* הִצִּיב ſtatuit. גְּבוּל terminus.
9 חֶבֶל *m.* corruptio. *it.* funis, funiculus, *it.* pars, portio *hæreditatis.* (10) תֹּהוּ vaſtitas. יְלֵל *m.* ejulatus. *r.* ילל *H.* הֵילִיל ejulavit. יְשִׁימוֹן *m.* ſolitudo. *r.* יָשַׁם deſolatus eſt. נָצַר cuſtodivit, ſervavit. אִישׁוֹן *m.* nigrum, nigredo, pupilla.
11 נֶשֶׁר *m.* aquila. עור evigilare. *H.* הֵעִיר excitavit. 3. *fut. H.* קֵן *m.* nidus. *r.* קִנֵּן nidificavit. גּוֹזָל *m.* pullus avium vel columbarum, *quod rapinis ſit expoſitus.* *r.* גָּזַל rapuit. רָחַף commoveri, commovere ſe. 3. *f. P.* פָּרַשׂ pandit, expandit, explicavit, extendit. אֵבֶר *m.* אֶבְרָה *f.* penna, ala. *r.* אבר *H.* volavit. אַבִּיר robuſtus.
12 נָחָה duxit. 3. *f. H. W.* r. 38. p. 167. נֵכָר alienus.
13 רָכַב equitavit. 3. *f. H.* בָּמָה *f.* excelſum, ſacellum. h. l. formatur, qſ. ex בָּמֹת ſit. *v. Guſſ.* תְּנוּבָה proventus. *r.* נוב provenire. שָׂדֶה ager. יָנַק ſuxit. 3. *f. H.* חַלָּמִישׁ *m.* ſilex, petra duriſſima.
14 חֶמְאָה *f.* butyrum. כַּר paſcuum. *it.* agnus, clitellæ, ſtramentum. *r.* כרר. אַיִל aries. עַתּוּדִים *m. pl.* hirci majo-

Digitized by Google

majores. *r.* עָתַד paravit. כִּלְיוֹת *f.* renes. חִטָּה *f.* triticum. עֵנָב *m.* uva. חֶמֶר *m.* merum, vinum meracum rubens.
15 שָׁמֵן saginatus, pinguis fuit. בָּעַט recalcitravit. 3.*f.* *k.* עָבָה densus, crassus fuit. כָּשָׂה obductus, opertus fuit. נָטַשׁ deseruit, dereliquit. עָשָׂה fecit. *cum. aff.* עָשָׂהוּ. נָבַל cecidit. *P.* vilipendit, turpitudine affecit. יְשׁוּעָה salus. (16) קָנָא zelotypus fuit. 3.*f.* *H.* זָר alienus. כָּעַס indignatus fuit.
17 שֵׁד *m.* dæmon, qs. vastator. *r.* שָׁדַד vastavit. יָדַע cognovit. חָדָשׁ *m.* novus. *r.* חָדַשׁ innovavit. שָׂעַר horruit.
18 נָשָׁה oblitus fuit. 2.*f.* *k.* W. r. 33. p. 132. שָׁכַח oblitus est. חוּל parturivit, doluit. *P.* חוֹלֵל genuit, peperit. *part.* *P.* (19) נָאַץ sprevit, contemsit. 3.*f.* *k.* כַּעַס indignatio. (20) סָתַר abscondit se, latuit, 1.*f.* *H.* תַּהְפֻּכָה *f.* perversitas. *r.* הָפַךְ vertit, evertit. אֵמוּן *m.* fides, veritas. (21) הֶבֶל *m.* vanitas. *r.* הָבַל evanuit, vanum fuit. קִנֵּא 1.*f.* *H.* כעס 1.*f.* *H.*
22 קָדַח accendit, accensus fuit, conflagravit. יָקַד ussit, exarsit. שְׁאוֹל status mortuorum, infernus. תַּחְתִּי *m.* inferior. תַּחְתִּית *f.* infima. יְבוּל proventus. יבל *H.* הוֹבִיל attulit. לָהַט ardere, flammare. *fut.* *Piel.* תְּלַהֵט. מוֹסָדוֹת *f.* *pl.* fundamenta, *constr.* *m.* מוֹסְדֵי *r.* יָסַד fundavit. (23) סָפָה consumsit. חֵץ *m.* sagitta. *r.* חָצַץ discidit. (24) מָזֶה *m.* exsuctus, consumtus, exhaustus. *r.* מזה. רָעָב *m.* fames. *r.* רָעֵב esurivit. לָחוּם *m.* cibus, caro. *r.* לָחַם comedit. רֶשֶׁף *m.* pruna ignita, scintilla. *it.* anthrax, inflammatio, morbus ardens. קֶטֶב *m.* succisio, exitium. מְרִירִי *m.* amarus. מָרַר amarus fuit. חֵמָה æstus iræ. *it.* venenum. *r.* יָחַם incaluit. זָחַל timuit, veritus fuit. *it.* serpsit, reptavit. *part.* *K.* זֹחֵל serpens. (25) שָׁכַל orbatus fuit. חֶדֶר & חֶדֶר *m.* cubiculum, conclave, penetrale. אֵימָה *f.* terror, formido. *r.* אים. בָּחוּר *m.* lectus, electus. *it.* juvenis. יָנַק suxit. *part.* יוֹנֵק lactans. שֵׂיב *m.* שֵׂיבָה *f.* canities. *r.* שׂוּב canescere.
26 פֵּאָה *f.* angulus, latus, plaga. פאה *H.* exterminavit, exscidit. 1.*f.* *H.* שָׁבָה captivum cepit, deportavit. 1.*fut.* *H.*

לוּ uti-

27 לוּ utinam, fortaſſis, ſi. לוּלֵי לוּלֵא (qſ. ex לוּ & לא) niſi. גּוּר peregrinari *it.* timere. נָכַר alienus fuit. 3. *f. P.* צַר hoſtis. רָם altus. פָּעַל fecit.
28 אָבַד periit. עֵצָה *f.* conſilium. *r.* יָעַץ conſilium iniit. תְּבוּנָה intelligentia. *r.* בִּין intelligere.
29 חָכַם ſapuit. שָׂכַל proſperatus eſt. *H.* intellexit.
30 נוּס fugere. *H.* fugare. 3. *f. H.* רְבָבָה. *f.* myrias, *multitudo decem millium. r.* רָבַב multus fuit. צוּר *m.* rupes, acies. מָכַר vendidit. סָגַר clauſit, concluſit. *Hiph.* הִסְגִּיר. (31) אֹיֵב inimicus. פְּלִילִי *m.* judex. *r.* פָּלַל judicavit. (32) גֶּפֶן vitis. שְׁדֵמָה *f.* ager, arvum. רוֹשׁ fel, amaritudo. אֶשְׁכּוֹל *m.* botrus. מְרֹרִים *m. pl.* מְרֹרוֹת *f.* amaritudines. (33) חֵמָה *f.* æſtus iræ, excandeſcentia. *it.* venenum. תַּנִּין *m.* draco, balæna. יַיִן vinum. פֶּתֶן aſpis. אַכְזָר crudelis, ferox, ſævus. (34) כָּמַס recondidit. *part. Pah.* חָתַם ſignavit, obſignavit. *Part. Pah.* אוֹצָר theſaurus. *r.* אָצַר recondidit, repoſuit in theſaurum.
35 נָקָם ultio, vindicta. *r.* נָקַם ultus eſt. שִׁלֵּם *m.* retributio. שָׁלַם completus eſt. *P.* retribuit. מוֹט moveri, nutare. אֵיד *m.* vapor, interitus, calamitas. חוּשׁ feſtinare. עָתִיד *m.* paratus.
36 דִּין judicare. נָחַם *N.* conſolationem cepit. *it.* pœnituit. אָזַל abiit, digreſſus eſt. אֶפֶס *m.* defectus, finis. *it.* niſi, præter. עָצַר occluſit. עָזַב reliquit, deſeruit.
37 חָסָה confugit, ſperavit, confiſus eſt.
38 שָׁתָה bibit. נְסִיךְ *m.* libamen. *r.* נָסַךְ fudit. עָזַר juvit, opem tulit. סֵתֶר *m.* סִתְרָה *f.* latebra.
39 מָחַץ percuſſit, fregit. רָפָא ſanavit. נצל *K.* נָצַל evaſit. *H.* liberavit. (40) נָשָׂא tulit. 1. *f. K.*
41 שָׁנַן acuit. בָּרָק *m.* fulgur, coruſcatio. *r.* בָּרַק fulguravit. אָחַז cepit, arripuit.
42 שָׁכַר inebriatus eſt. חָלָל confoſſus. שִׁבְיָה *f.* captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit. פְּרָעוֹת *f.* ultiones. *al.* comæ, capilli.
43 רָנַן cecinit, exclamavit. *imp. H.* כָּפַר picavit. *P.* expiavit.
45 כָּלָה abſolutus eſt.
46 עוּד *H.* teſtari. *part. Hiph.* צִוָּה præcepit.

47 רִיק vacuus. אָרַךְ prolongatus est. יָרַשׁ hæreditavit.
inf. k. (48) עֶצֶם *c.* os, ossis, corpus, substantia,
ipsemet, ille ipse. (50) אָסַף collegit.
51 מָעַל prævaricatus est. מְרִיבָה contentio.

CAP. XXXIII.

2 זָרַח exortus fuit. יפע *H.* הוֹפִיעַ splenduit, illuxit. אָתָה
venit. רְבָבָה myrias. יָמִין dextra. אֵשׁ ignis. דָּת
statutum, lex.
3 חָבַב dilexit. תָּוֶךְ medium. *hinc verbum* תֻּכּוּ median-
tur, sunt in medio. *Al. ex Arab.* تكا accubuit, *col-
ligunt. r.* תכה, & תֻּכּוּ vertunt: accumbunt.
4 מוֹרָשָׁה hæreditas. *r.* יָרַשׁ hæreditavit. קְהִלָּה congre-
gatio. קָהַל congregavit.
5 ישרון rectus. *al. ita vocatur Israel.* אָסַף collegit.
7 ריב litigare, contendere. עֵזֶר auxilium. צַר hostis.
8 *Vid. Exod.* 28. 30. חָסִיד benignus, sanctus. נִסָּה extu-
lit. *P.* tentavit. (9) נָכַר alienus fuit. *H.* agno-
vit. נָצַר custodivit. (10) יָרָה jecit. *H.* docuit.
שׂוּם ponere. קְטֹרָה suffitus. כָּלִיל perfectum, to-
tum. *it.* holocaustum. (11) חַיִל robur, opes.
פֹּעַל *m.* opus. פָּעַל operatus est. רָצָה voluit. מָחַץ
percussit, vulneravit. *imp. K.* מָתְנַיִם *m. d.* lumbi.
קָם adversarius. קוּם insurgere. שָׂנֵא odit. *part. P.*
12 יְדִיד *m.* dilectus. בֶּטַח *m.* fiducia, securitas. *it.* secure.
בָּטַח fisus fuit. חָפַף texit, protexit, obtexit. כָּתֵף &
כָּתֵף *f.* humerus, scapula, latus, littus. שָׁכַן habitavit.
13 בֵּרַךְ benedixit. *Part. P.* מֶגֶד *m.* pretiosum, res pretio-
sa, notat, quicquid in re eximium est. רָבַץ cubuit.
14 שֶׁמֶשׁ *m.* sol. גֶּרֶשׁ *m.* ejectum, extrusum. יָרֵחַ *m.* luna.
it. ירח *m.* mensis. (15) גִּבְעָה *f.* collis. עוֹלָם
seculum. (16) רָצוֹן *m.* voluntas, beneplaci-
tum. שָׁכַן habitavit. סְנֶה *m.* rubus. בוא venire.
2. *fut. k. cum* ה *parag.* תָּבוֹאָה & inde geminato ה
תבואתה

תְּבוּאָתָה W. r. 48. p. 223. קָדְקֹד *m.* vertex. *r.* קָדַד inclinavit. נָזִיר *m.* naziræus, separatus.
17 הָדָר honor, decus, majestas. קֶרֶן cornu. רְאֵם *m.* monoceros, unicornis. נָגַח feriit, petiit, impetiit cornibus. אֶפֶס finis. *r.* אָפַס desiit.
18 שָׂמַח lætatus est. אֹהֶל tentorium.
19 שֶׁפַע affluentia, abundantia. יָם mare. יָנַק suxit. סָפַן, שָׂפַן texit, obtexit. *Part. Pab.* טְמוּן *m.* absconditus, absconditum. חוֹל arena. *r.* חוּל parturire, dolere. (20) רָחַב dilatatus fuit. *part. H.* לָבִיא *m.* leo immanis. טָרַף rapuit, prædatus est, dilaceravit. (21) חָקַק descripsit, exaravit. *part. P.* מְחֹקֵק legislator. אָתָה venit. 3. *f. K.*
22 גּוּר *m.* catulus. זִנֵּק *P.* exsilivit, subsiliit. 3. *f. P.*
23 שָׂבַע satiatus, satur. יָם mare, *it.* occidens. דָּרוֹם *m.* meridies, auster. (24) רָצָה voluit, acceptum fuit. *Part. Pabul.* טָבַל tinxit, intinxit.
25 מִנְעָל calceus. *r.* נָעַל clausit, calceavit. דֹּבֶא *m.* sermo, *al.* robur, fortitudo. *it.* quies.
26 רָכַב equitavit, insedit equo. עֵזֶר auxilium. גַּאֲוָה *f.* elatio, superbia. *r.* גָּאָה altum fuit, extulit se. שַׁחַק *m.* pulvis tenuissimus, *it.* nubes superior, æther.
27 מָעוֹן *m.* מְעוֹנָה habitatio. *r.* עוּן habitare.
28 שָׁמַיִם cœlum. עָרַף decollavit. *it.* stillavit. 3. *f. k.*
29 אַשְׁרֵי *pl. constr.* beatitudines. כָּמוֹךָ sicut tu. ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit. מָגֵן scutum. *r.* גָּנַן texit. כָּחַשׁ mentitus est. *it.* emaciatus est. 3. *f. N.* בָּמָה excelsum. דָּרַךְ calcavit.

CAP. XXXIV.

1 עֲרָבָה planities, campestria.
3 כִּכָּר *f.* massa, frustum. *it.* planities. בִּקְעָה vallis. תָּמָר palma. (6) קָבַר sepelivit. גַּיְא & גַּי vallis.
7 כָּהָה caligavit. נוּס fugere. לֵחַ *m.* viror, viriditas.
8 בָּכָה flevit. בְּכִי fletus. תָּמַם absolvi. 3. *f. N.* אֵבֶל luctus.
9 סָמַךְ nixus est, fulsit, imposuit, incubuit.

10 קוּם surgere. נָבִיא propheta. יָדַע scivit. פָּנִים facies.
11 אוֹת signum. מוֹפֵת prodigium.
12 חָזָק validus. *r.* חָזַק invaluit. מוֹרָא terror, timor. *r.* יָרֵא timuit. עַיִן oculus.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

נביאים ראשונים

PROPHETÆ PRIORES.

JOSUA, JUDICUM, SAMUEL, REGUM.

JOSUA. CAP. I.

1 שֵׁרֵת ministravit. *part. P.* מְשָׁרֵת minister.
2 דָּרַךְ calcavit. (4) מָבוֹא aditus, ingressus, occasus *solis. r.* בּוֹא venire.
5 יצב *N.* stetit *H.* statuit. רָפָה remisit. 2.*f.H.*W.r.34. m.I.β.p.138. עָזַב reliquit. 1.*f.K.*W.r.30.m.II.1. p.102.r.4.p.9.
6 חָזַק fortis fuit. *imp. K.* W.r.23.m.III.2.p.83. אָמֵץ robustus fuit. נָחַל possedit. שׁבע *N.* juravit.
7 סוּר recedere. 2.*f.k.*W.r.36.m.I.p.146. & ann.I.p.151. שָׂכַל prosperatus fuit. *H.* prudenter egit.
8 מוּשׁ recedere, discedere. 3.*sing.f.k.* הָגָה meditatus est. 2.*sing.præt.k.* W.r.34.m.II.p.141. כָּתַב scripsit. *Part. Pabul.* אָז tunc. צָלַח prosperatus fuit. *H.* prosperavit.
9 עָרַץ violenter egit, expavit. חָתַת fractus, territus fuit. 2.*sing.f. N.*W.r.41.m.I,&.r.7.m.III.p.14.
10 שֹׁטֵר scriba, moderator.
11 עוֹד adhuc. בְּעוֹד *m.* adhuc intra. כּוּן aptare. *imp. H.* W.36.m.III.p.148.&ann.2.p.151. צֵדָה & צֵידָה viaticum. *r.* צוּד venari. יָרַשׁ hæres factus est. *inf. k.* W.r.37.ann.2.p.165.

וכר

Digitized by Google

13 זָכַר recordatus est. נוּחַ quiescere. *part. H.* W. r. 36 m. III. p. 148. & ann. I. p. 151.

14 נָשִׁים *f. pl.* mulieres. טַף parvulus, parvuli. *r.* טָפַף more parvulorum incessit. מִקְנֶה possessio pecuaria. יָשַׁב sedit, habitavit. חֲמֻשִׁים *m. pl.* quinti vel quintati. חָמֵשׁ quinque. גִּבּוֹר potens, validus. *r.* גָּבַר valuit. עָזַר juvit, adjuvit.

15 יְרֻשָּׁה possessio, hæreditas. *r.* יָרַשׁ hæreditavit. מִזְרָח ortus, oriens. *r.* זָרַח ortus fuit. (16) יָלַךְ ivit. 1. *f. k.*

18 מָרָה rebellis fuit. 3. *f. H.* W. r. 33. p. 126. מוּת mori. 3. *f. Hoph.*

CAP. II.

1 רָגַל obtrectavit. *P.* exploravit. *part. P.* חֶרֶשׁ silentium, *vel adverb.* silenter, clam. *r.* חָרַשׁ tacuit, siluit. *it.* aravit. זוֹנָה scortum, meretrix. *r.* זָנָה scortatus est. שָׁכַב jacere, cubare.

2 חָפַר scrutatus est. (3) יָצָא exivit. *H.* produxit. *imp. H.* W. r. 37. m. IV. p. 163.

4 צָפַן abscondit. מֵאַיִן unde.

5 סָגַר clausit, conclusit. אָנָה quo. מַהֵר festinus. נשג *H.* הִשִּׂיג attigit, assecutus fuit.

6 גָּג tectum. טָמַן abscondidit. פִּשְׁתָּה linum. עָרַךְ ordinavit, disposuit. *part. pl. fœm. Kal.*

7 מַעְבָּרָה transitus, vadum. *r.* עָבַר transivit.

9 אֵימָה & *cum* ה *paragogico* אֵימָתָה terror, formido. מוּג liquefieri, dissolvi. 3. *pl. præt. N.* W. r. 36. m. II. p. 148. & an. I. p. 151.

10 יָבֵשׁ aruit, exaruit. 3. *præt. H.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit, excommunicavit.

11 מָסַס liquefieri, dissolvi. 3. *f. N.* W. r. 41. m. I. p. 171. מִמַּעַל desuper. מִתַּחַת desubter. קוּם surgere, stare. W. r. 36. m. I. p. 146.

13 חָיָה vixit. 2. *præt. H.* נצל *N.* נִצַּל evasit. *H.* הִצִּיל liberavit.

14 הִגִּיד indicavit. 3. *f. sing. H.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163.

15 יָרַד descendit. *H.* demisit. 3. *f. f. H.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. חֶבֶל funis, funiculus. *r.* חָבַל ligavit. בְּעַד per. חַלּוֹן fene-

Digitized by Google

fenestra. *r.* חָלַל perforatus est. קִיר paries, murus.
r. קִיר. חוֹמָה murus.
16 הַר mons. יָלַךְ ivit. פָּגַע occurrit, incurrit. חבא *N.*
נֶחְבָּא abscondere se, latitare. 2. *pl. præt. N.* W. r.31.
m. III. 1. p. 116.
17 נָקִי mundus, purus. *r.* נָקָה mundus fuit. שְׁבוּעָה &
שְׁבֻעָה juramentum. *r.* שבע *N.* juravit.
18 תִּקְוָה expectatio, spes. *it.* funiculus mensorius. *r.* קָוָה
expectavit. חוּט filum, funiculus. שָׁנִי coccineum.
קָשַׁר ligavit, alligavit. אָסַף collegit.
19 דֶּלֶת ostium. (22) בִּקֵּשׁ quæsivit. 3. *pl. f.* P. W, r. 7.
m. I. *β*. p. 14.
23 סִפֵּר enumeravit. מוֹצָאוֹת *fœm. pl.* exitus, exortus. *r.*
יָצָא exivit.
24 מוּג liquefieri, dissolvi.

CAP. III.

1 שכם *H.* mane surrexit. נָסַע profectus est. לִין per-
noctare. 3. *pl. f. H.* W. r.36. m. III. *β*. p. 148. & ann. 1.
p. 151. (2) קָצֶה finis, extremum. *r.* קָצָה resecuit.
3 רָאָה vidit. *inf. k.* מָקוֹם locus.
4 רָחוֹק longinquus, longinquum. *r.* רָחַק procul fuit.
מִדָּה mensura. *r.* מָדַד mensuravit.
5 קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit. פלא *N.* נִפְלָא
mirum, admirabile fuit.
7 חָלַל perforatus est. *H.* incepit. 3. *sing. f. H.* W. r. 41. m.
I. annot. 2. p. 172. & m. V. p. 174 גָּדַל magnus fuit.
P. magnificavit.
9 נָגַשׁ accessit. *imp.* גֹּשׁוּ accedite.
13 כָּרַת cæcidit, succidit. מַעֲלָה adscensus, gradus. *r.* עָלָה
adscendit. עָמַד stetit. נֵד acervus, cumulus. *r.* נוּד
vagari. (15) טָבַל tinxit, intinxit. גְּדוֹת *f. pl.*
ripæ. *r.* גדה. קָצִיר *m.* messis.
16 רָחַק procul fuit. *inf. H.* תָּמַם absolvit, perfectus fuit.
3. *pl. præt.* K. W. r. 41. m. II. p. 173.
17 חָרָבָה *f.* siccitas, locus siccus. כון aptare *inf. H.*

Digitized by Google

CAP. IV.

3 מַצָּב ſtatus, ſtatio. r. יצב H. ſtatuit. ינח H. הִנִּיחַ reliquit, poſuit. מָלוֹן diverſorium; hoſpitium. r. לון pernoctare.
5 רום altum, elatum eſſe. H. exaltavit, extulit. imp. H. W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. 1. p. 151. מִסְפָּר numerus. r. סָפַר numeravit. (6) שָׁאַל interrogavit.
7 זִכָּרוֹן memoria, monimentum. r. זָכַר recordatus eſt.
10 תֹּם perfectio. r. תָּמַם perfecit. מָהַר dotavit. P. feſtinavit. עָבַר tranſiit.
13 חָלַץ exuit. part. Pab. expeditus. עֲרָבָה campeſtria.
16 עֵדוּת teſtimonium.
18 נִתַּק avulſit, abripuit. 3. pl. præt. N. W. r. 38. p. 166.
23 יָבֵשׁ exaruit. Hiph. arefecit.

CAP. V.

2 חֶרֶב culter, gladius. צוּר rupes. מול circumcidere. imp. K. W. r. 36. m. I. p. 146. שֵׁנִית ſecundo.
3 גִּבְעָה collis. עָרְלָה præputium.
5 מוּל part. Pabul. ילוד natus. r. יָלַד genuit, peperit.
9 גָּלַל volvit, devolvit. 1. ſing. præt. K. W. r. 41. m. II. & III. p. 173. ſq. חֶרְפָּה opprobrium. r. חָרַף probris affecit.
11 עָבוּר proventus, annona. r. עָבַר tranſivit. קָלָה torrefecit, aſſavit. part. Pab. W. r. 33. 6. p. 130.
13 שָׁלַף eduxit, extraxit. (14) שַׂר princeps.
15 נָשַׁל decuſſit, extraxit. imp. K. W. r. 28. ann. I. p. 168. נַעַל calceus.

CAP. VI.

1 סָגַר clauſit. part. K. & ſeq. part. fœm. Pyh.
2 גִּבּוֹר fortis. (3) סָבַב circumivit. 2. pl. præt. K. W. r 41. m. II. & III. p. 173. ſeq. הִקִּיף ambivit, circumivit
4 שׁוֹפָר buccina. r. שָׁפַר pulchrum fuit. יוֹבֵל aries. it buccina. תָּקַע fixit. it. clanxit.

5 מָשַׁךְ traxit,extraxit. קֶרֶן cornu. רוּעַ malum eſſe, clangere, vociferari. 3. *pl. f. H.* תְּרוּעָה vociferatio, clangor. (9) אָסַף collegit, congregavit. *part. P.*

12 שׁכם *H.* matutinavit. (13) חָלַץ exuit, liberavit, expedivit. *part. Pah.* אָסַף collegit. (15) שַׁחַר aurora.

17 חֵרֶם & חֵרֶם *m.* devotum. חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit. הֶחְבִּיאָה occultavit, abſcondit. 3. *p. H.*

18 עָכַר turbavit.

19 זָהָב aurum. אוֹצָר theſaurus. *r.* אָצַר recondidit.

20 חוֹמָה *f.* murus. לָכַד cepit, occupavit.

21 נַעַר puer. זָקֵן ſenex. (22) רָגַל obtrectavit. *P.* exploravit. בּוֹא venire. יָצָא exiit. שׁבע *N.* juravit. (24) שָׂרַף uſſit.

26 בָּנָה ædificavit. יָסַד fundavit. צָעִיר *m.* parvus, exiguus. יצב *H.* הִצִּיב ſtatuit. 3. *f. H.* דֶּלֶת *f.* oſtium.

27 שֵׁמַע fama.

CAP. VII.

1 מָעַל prævaricatus eſt. מַעַל prævaricatio.

3 הִכָּה percuſſit. יָגַע fatigatus fuit.

4 נוּס fugere, aufugere. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. 1. p. 151. add. reg. 44. *e.* p. 188.

5 שֶׁבֶר, שֶׁבֶר *m.* fractura. *pl.* שְׁבָרִים *nom. propr. loci.* מוֹרָד *m.* deſcenſus. *r.* יָרַד. מָסַס liquefieri, diſſolvi.

6 קָרַע fidit, ſcidit, laceravit. שִׂמְלָה veſtimentum.

7 אֲהָהּ ah, eheu, heu. לוּ utinam. יאל *H.* הוֹאִיל voluit, acquievit.

8 הָפַךְ vertit, convertit. עֹרֶף cervix. *r.* עָרַף decervicavit.

9 סָבַב circumivit. 3. *pl. præt. N.* W. r. 41. m. II. p. 173. & m. V. p. 174. (11) גָּנַב furatus fuit. כָּחַשׁ mentitus fuit. (12) שמד *H.* perdidit.

13 סוּר recedere. *H.* removere. 2. *pl. præt. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. 1. *β.* p. 152.

14 גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit. (15) נְבָלָה ſtultitia, flagitium. *r.* נָבַל emarcuit, ſtultus fuit. *it.* occidit.

19 תּוֹדָה confeſſio, celebratio. *r.* יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. כָּחַד *P.* celavit, abſcondit.

אמנה

20 אָמְנָה vere, revera. *r.* אָמַן nutrivit. *N.* verus fuit.
21 שָׁלָל ſpolium. אַדֶּרֶת magnificentia. *it.* pallium. מֵאָה centum. שֶׁקֶל ſiclus. לָשׁוֹן lingua. מִשְׁקָל pondus. *r.* שָׁקַל ponderavit. חָמַד deſideravit. טָמַן abſcondit. *Part. Pabul.* טָמוּן abſconditus, abſconditum. תָּוֶךְ medium. אֹהֶל tentorium. תַּחַת ſub.
22 רוּץ currere (23) יָצַק fudit, effudit. 3. *pl. f. H.* W. r. 37. m. I. p. 157.
24 עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit.
25 עָכַר turbavit, perturbavit. רָגַם lapidavit. שָׂרַף cremavit. סָקַל lapidavit. (26) קוּם ſurgere. גַּל *m.* cumulus. גָּלַל volvit, devolvit. שׁוּב reverti.

CAP. VIII.

1 חָתַת fractus, conſternatus fuit. 2. *ſing. f. N.* W. r. 14. m. III. p. 14. & r. 41. m. I. p. p. 171.
2 בָּזַז prædatus eſt, ſpoliavit. 2. *pl. f. K.* W. r. 41. m. II. p. 173. אָרַב inſidiatus eſt.
3 בָּחַר elegit. 3. *ſing. f. k.* W. 23. *m.* III. 2. p. 83.
4 רָחַק elongavit ſe. כּוּן aptare, diſponere. *pl. part. N.* נָכוֹן paratus. W. r. 36. m. II. p. 148.
6 נָתַק avulſit, abrupit. *inf. H.* (8) תָּפַשׂ cepit, occupavit. *inf. k.* W. r. 48. m. IV. p. 227. יָצַת ſuccenſus fuit. *H.* accendit. 2. *pl. f. H.* W. r. 37. m. I. p. 157.
9 מַאֲרָב inſidiæ. *r.* אָרַב. לוּן pernoctare. 3. *f. H.*
11 נָגַשׁ acceſſit, appropinquavit. צָפוֹן aquilo. גַּיְא vallis.
13 עָקֵב calx. *it.* extremum, finis rei. *r.* עָקַב conculcavit.
15 נָגַע tetigit. 3. *pl. f.* N. reg.
17 פָּתַח aperuit. *part Pab.* (18) נָטָה extendit, tetendit. *imp. K.* W. r. 33. 3. p. 127. כִּידוֹן lancea, haſta.
19 מְהֵרָה feſtinatio, feſtinanter.
20 פָּנָה reſpexit. עָשָׁן fumus. *r.* עָשַׁן fumavit. יָד manus. *it.* locus, ſpatium. נוּס fugere. הֵנָּה huc. הָפַךְ mutavit, vertit ſe.
21 עָלָה aſcendit. שׁוּב reverti. נכה *H.* percuſſit.
22 שָׂרִיד ſuperſtes, reſiduus. *r.* שָׂרַד ſuperfuit. פָּלִיט profugus, evadens. *r.* פָּלַט evaſit.

28 תֵּל tumulus. r. תָּלַל accumulavit. שְׁמָמָה desolatio. r. שָׁמֵם desolatus fuit.
29 תָּלָה suspendit. נְבֵלָה cadaver. r. נָבֵל cecidit. גַּל cumulus, acervus. r. גָּלַל volvit.
31 נוּף stillare. H. agitare. 3. *sing. præt.* H. W. r. 36. m. III. p. 148 & ann. I. 2. p. 151. בַּרְזֶל ferrum.
32 מִשְׁנֶה duplicitas, iteratio. *it.* exemplar, copia. r. שָׁנָה iteravit. (33) שֹׁטֵר moderator. חֲצִי dimidium. r. חָצָה. מוּל e regione, versus.

CAP. IX.

1 שְׁפֵלָה planities. r. שָׁפֵל humilis fuit. חוֹף portus. r. חָפַף texit, obtexit.
2 קָבַץ collegit. לָחַם edit, pugnavit. *inf.* N.
4 עָרְמָה astutia, calliditas. r. עָרַם callide egit. צוּר obsidere. *it.* formare. 3. *pl. f. Hitbp.* W. r. 28. m. III. I. p. 96. & r. 36. m. V. n. I. I. 157. בָּלֶה vetus, tritum. r. בָּלָה inveteravit. נֹאד uter. בָּקַע scidit, diffidit. *part. Püal.* צָרַר ligavit, colligavit. *part. Püal.*
5 נַעַל calceus. r. נָעַל clausit. מְטֻלָּאוֹת commaculatæ. r. טלא *Pyal.* מְטֻלָּא resartum. שַׂלְמָה *f.* vestis, vestimentum. צַיִד *m.* צֵדָה & צֵידָה *f.* viaticum. r. צוּד venari. יָבֵשׁ aridus. נִקֻּדִים *m. pl.* puncta, punctata: r. נָקַד. (7) אוּלַי forte.
8 מֵאַיִן unde. שֵׁמַע fama. r. שָׁמַע audivit.
12 חַם calidus. צוּד venari. H. viaticum sumsit.
18 נכה H. percussit. לוּן pernoctare. H. murmurare. 3. *pl. f.* N. W. r. 36. m. III. 3. p. 149. seq.
20 קֶצֶף spuma. *it.* ira fervens. r. קָצַף excanduit. שְׁבוּעָה & שְׁבֻעָה juramentum. שבע N. juravit.
21 חָטַב cecidit, succidit. שָׁאַב hausit.
22 רָמָה jecit. P. decepit, fefellit. 2. *pl. præt.* P. W. r. 34. m. II. 2. p. 141. (25) יָשָׁר rectum.
26 עָשָׂה fecit. נצל H. eripuit. יָד manus. הָרַג occidit.
27 נָתַן dedit. עֵץ lignum. מִזְבֵּחַ altare. מָקוֹם locus. r. קוּם. בָּחַר elegit.

Digitized by Google

CAP. X.

1 לָכַד cepit. שָׁלַם integer fuit. *H.* pacem fecit.
2 מַמְלָכָה regnum. (4) עָזַר juvit, adjuvit. 2. *imp. k.* W. r. 47. ann. I. p. 217. r. 48. p. 227.
6 רָפָה remisit. 2. *sing. f. H.* W. r. 33. ann. I. 6. p. 132. מְהֵרָה *f.* festinatio. *adv.* cito, festinanter. קָבַץ collegit, congregavit. (9) פִּתְאֹם subito, repente. פתא
10 הָמַם profligavit, quassavit. 3. *sing. f. k.* W. r. 41. m. II. *a.* p. 178. מַכָּה percussio. *r.* נכה. מַעֲלֶה ascensus. *r.* עָלָה adscendit. (11) מוֹרָד *m.* descensus. *r.* יָרַד descendit. שלך *H.* jecit, abjecit. אֶבֶן lapis. מות mori. בָּרָד grando. *r.* בָּרַד grandinavit. (12) שֶׁמֶשׁ sol. דָּמַם & דום silere, quiescere. *imp. k.* W. r. 36. *m.* I. p. 146. יָרֵחַ luna. (13) נָקַם ultus est. אוץ *præt.* אָץ ursit, festinavit. (14) לָחַם comedit. *it.* pugnavit.
16 נֶחְבָּא abscondit. מְעָרָה spelunca, fossa. *r.* עָרָה nudari.
18 גָּלַל volvit. 2. *pl. imp. k.* W. r. 41. m. II. 3. p. 173.
19 זנב *P.* זִנֵּב decaudavit. (20) שָׂרַד superfuit. מִבְצָר munitio. *r.* בָּצַר præcidit. (21) חָרַץ movit.
24 קָצִין dux, ductor, princeps. *r.* קצן. הָלַךְ ambulavit, *præt. cum* א *parag.* צַוָּאר collum. *r.* צור obsidere.
25 חתת fractus, attritus fuit. חָזַק confirmatus est. אָמַץ robustus fuit. (26) תָּלָה suspendit. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. m. I. *a.* p. 136. (40) אֶשֶׁר effusio, decursus aquarum. *pl. fœm.* אֲשֵׁדוֹת loca declivia. *r.* אשד. נְשָׁמָה anima. (41) נכה *H.* percussit.
42 לָכַד cepit. (43) שוב reverti. מַחֲנֶה castra.

CAP. XI.

2 נָפָה agitatio. *it.* tractus. *r.* נוף stillare. *H.* agitare.
4 חוֹל arena. *r.* חול parturire. *it.* manere. שָׂפָה labium. littus. סוס equus. רֶכֶב currus. (5) יָעַד condixit. *N.* convenit, congregatus est. 3. *pl. f. N.* W. r. 37. ann. 3. p. 165. יַחְדָּו una. (6) מָחָר cras. חָלָל occisus. עָקַר eradicavit. *P.* enervavit. מֶרְכָּבָה currus. *r.* רָכַב equitavit, vectus est. בִּלְתִּי non.

8 מִשְׂרְפָה incendium, combuſtio. *r.* שָׂרַף uſſit, combuſſit. בִּקְעָה vallis, convallis. *r.* בָּקַע ſcidit.
11 יחר *N.* נוֹתַר reliquus fuit, ſuperfuit. נְשָׁמָה anima. *r.* נשם.
13 תֵּל tumulus. *r.* תָּלַל accumulavit. W. r. 46. m. III. 3. p. 200. זוּלָת præter, excepto. *r.* זלת.
14 שָׁלָל ſpolium.
16 שְׁפֵלָה planities. *r.* שָׁפֵל humilis, ſuppreſſus fuit. עֲרָבָה campeſtria.
17 חָלָק lævis, glaber. *r.* חָלַק partitus, lævis, mollis fuit. בִּקְעָה *f.* vallis. *r.* בָּקַע ſcidit.
19 שָׁלַם completus fuit. *H.* pacem fecit.
20 חָזַק invaluit. *P.* obfirmavit. תְּחִנָּה miſeratio, precatio. deprecatio. *r.* חָנַן gratiam fecit.
23 מַחֲלֹקֶת portio, diſtributio. *r.* חָלַק partitus fuit. שָׁקַט quievit, quietus fuit.

CAP. XII.

1 יָרַשׁ poſſedit. (3) מֶלַח ſal. (4) יֶתֶר reſiduum.

CAP. XIII.

1 זָקֵן ſenex. זָקֵן ſenuit. שָׁאַר reliquus fuit. יָרַשׁ hæreditavit. *H.* expulit.
2 גָּלִיל & גְּלִילָה tractus, terminus, limes. *r.* גָּלַל volvit.
3 חָשַׁב cogitavit. 3. *ſing. f.* N. W. r. 7. m. III. p. 14. סְרָנִים ſatrapæ.
4 תֵּימָן auſter, meridies. *r.* ימן. מְעָרָה ſpelunca.
6 נָפַל cecidit. *imp. H.* W. r. 38. p. 166.
7 חָלַק diſtribuit.
9 מִישׁוֹר *m.* rectitudo. *it.* planities. *r.* יָשַׁר.
12 מַמְלָכוּת regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.
16 מִישֹׁר rectitudo, rectum. *it.* planum, planities. *r.* יָשַׁר rectum fuit.
20 יְשִׁמוֹת ſolitudines. *r.* יָשַׁם.
21 נָשִׂיא princeps. נְסִיכִים præfecti.
22 קֹסֵם divinator. *r.* קָסַם divinavit.
23 חָצֵר atrium. *it.* villa. (32) נָחַל poſſidere.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XIV.

2 גּוֹרָל sors. *r.* גרל. (4) חֵלֶק pars. *r.* חָלַק partitus fuit. יָשַׁב sedit *inf. k.* מִגְרָשׁ suburbium. *r.* גָּרַשׁ expulit. קִנְיָן possessio. *r.* קָנָה.
6 עַל־אוֹדוֹת propter, causa. *r.* אוד.
8 מסה *H.* הִמְסָה liquefecit. *præt. irreg.*
11 חָזָק validus, fortis. *r.* חָזַק fortis fuit. כֹּחַ robur, vis.
15 שָׁקַט quievit, quietus fuit.

CAP. XV.

2 לָשׁוֹן lingua, lingua maris, *i. e.* sinus. *r.* לשן.
4 תּוֹצָאוֹת *f. pl.* exitus. *r.* יָצָא exivit.
5 פֵּאָה angulus, latus.
9 תָּאַר efformatus fuit. *it.* delineavit.
18 סות *H.* הֵסִית incitavit, persuasit. 3. *sing. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. צָנַח declinavit, reclinavit se.
19 גֻּלָּה lecythus, lenticula. *pl.* scaturigines. *r.* גָּלַל volvit. עִלִּית superius. *pl.* עִלִּיּוֹת superiores. *r.* עָלָה ascendit. תַּחְתִּי inferior. *r.* תַּחַת.

CAP. XVI.

3 תַּחְתּוֹן inferior. *r.* תַּחַת.
5 עֶלְיוֹן excelsus, superior. *r.* עָלָה ascendit.
6 סָבַב circuivit. (7) פָּגַע occurrit.
9 בדל *H.* נִבְדָּל separatus fuit, separavit se. *part. Hoph.* spec. W. r. 27. m. IV. p. 95. מִבְדָּלוֹת separatæ.
10 מַס tributum. *r.* מָסַס liquefactus fuit.

CAP. XVII.

5 חֶבֶל corruptio. *it.* funis, sors. *r.* חָבַל ligavit.
10 פָּגַע occurrit. *it.* intervenit.
11 נֶפֶת tractus. *r.* נוף adspergere.
12 יאל & הוֹאִיל voluit, acquievit.

Digitized by Google

15 יַעַר sylva. *r.* יער. בָּרָא creavit. *Pih.* בֵּרֵא excidit, succidit. אָץ præceps, angustus. *r.* אוץ festinare.
16 רֶכֶב currus. עֵמֶק vallis.

CAP. XVIII.

1 קָהַל congregavit. שָׁכַן habitavit. מוֹעֵד conventus. *r.* יָעַד. כָּבַשׁ subegit. (2) יתר *N.* reliquus fuit.
3 עַד־אָנָה quousque? רָפָה remisit. *part. Hithp.* W. r. 34. m. I. β. p. 138.
4 יהב dedit, tradidit. *imp.* הָלַךְ ambulavit. W. r. 37. ann. I. p. 164. (6) יָרָה jecit, projecit. *sing. præt.* K. W. r. 34. m. II. p. 141.
7 כְּהֻנָּה sacerdotium. *r.* כהן *P.* sacerdotem egit.
10 מַחְלֹקֶת partitio. *r.* חָלַק partitus est.
12 פֵּאָה angulus. כָּתֵף latus.
14 תָּאַר definivit. (17) נֹכַח e regione.
18 מול versus. עֲרָבָה planities. (19) לשון lingua, sinus,
19 גָּבַל terminavit, limitavit.

CAP. XIX.

1 גּוֹרָל sors. (11) פָּגַע occurrit.
12 מִזְרָח ortus. (50) שָׁאַל rogavit, interrogavit. יָשַׁב sedit, habitavit. 3. *sing. f. k.* W. r. 37. m. II. p. 159.

CAP. XX.

1 מִקְלָט receptus, refugium.
3 שָׁמָּה illuc. רָצַח occidit. נכה *H.* percussit. שְׁגָגָה error. *r.* שָׁגַג erravit. בִּבְלִי absque. דַּעַת scientia. *r.* יָדַע. (4) שַׁעַר porta.
5 סָגַר conclusit. תְּמוֹל heri. שִׁלְשׁוֹם nudius tertius.
6 עֵדָה cœtus. (8) מִישׁוֹר planities.
9 מוּעָדָה conventus. *r.* יָעַד condixit. N. convenit.

CAP. XXI.

2 מִגְרָשׁ suburbium. (12) חֲצֵרִים villæ. אֲחֻזָּה possessio, retentio. *r.* אָחַז cepit, prehendit.

בוח

Digitized by Google

44 נוּחַ quiescere, requiescere. 3. *f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. add. r. 27. m. III. p. 92.

45 נָפַל cecidit, dejecit.

CAP. XXII.

3 עָזַב reliquit. מִשְׁמֶרֶת custodia. *r.* שָׁמַר custodivit.

5 רַק modo. אָהַב dilexit. דָּבַק adhæsit.

7 חֲצִי dimidium. *r.* חָצָה. (8) נְכָסִים opes, facultates. *r.* נכס. נְחֹשֶׁת aes. שִׂמְלָה vestis. הַרְבֵּה multum. חָלַק partitus est. שָׁלָל spolium.

9 אָחַז cepit. 3. *pl. præt.* N. W. r. 30. m. II. 1. p. 103.

10 גָּלִיל & גְּלִילָה limes, confinium. *r.* גָּלַל volvit.

14 אֶלֶף mille. (16) מַעַל prævaricatio. *r.* מָעַל. מָרַד rebellavit. *inf. k.* W. r. 48. m. IV. p. 227.

17 טָהַר mundus, purus fuit. 1. *pl. præt. Hithp.* W. r. 28. m. III. 2. p. 96. (18) קָצַף excanduit, efferbuit.

19 אַךְ certe. טָמֵא immundum. מִשְׁכָּן tabernaculum. *r.* שָׁכַן. מִבַּלְעֲדֵי præter. (20) מַעַל prævaricatio. *r.* מָעַל prævaricatus est. קֶצֶף & קֶצֶף excandescentia. *r.* קָצַף excanduit.

22 מֶרֶד rebellio. *r.* מָרַד rebellavit. (23) עָלָה *H.* obtulit. עוֹלָה holocaustum. שֶׁלֶם sacrificium pacificum. (24) דְּאָגָה sollicitudo, anxietas. *r.* דָּאַג sollicitus, anxius fuit. (27) עֲבוֹדָה servitus.

28 תַּבְנִית structura, similitudo, exemplar. *r.* בָּנָה exstruxit. (29) חָלִילָה absit.

33 שָׁחַת corrupit, perdidit.

CAP. XXIII.

1 נוּחַ quiescere. אֹיֵב inimicus. (2) שֹׁטֵר moderator.

3 לָחַם edit, pugnavit. (4) מָבוֹא occasus. *r.* בוא.

5 הָדַף deturbavit, depulit. impulit, 3. *sing. f. K.* W. r. 30. exc. 3. p. 106. & 48. m. III. ann. p. 226.

12 יֶתֶר residuum, reliquum. *r.* יתר. חתן *Hithp.* הִתְחַתֵּן affinitatem iniit, contraxit.

13 פַּח laqueus. *r.* פוח afflare, illaqueare. מוֹקֵשׁ laqueus, ten-

tendicula. *r.* יָקַשׁ laqueum tetendit. שׁוֹטֵט flagellum, ſcutica. *r.* שׁוּט circuire, inveſtigare. צַד latus. צִנָּה ſpina, & צְנִינִים ſteriles ſpinæ. *r.* צנן.
16 מְהֵרָה feſtinatio, celeritas. *r.* מָהַר dotavit. *P.* feſtinavit.

CAP. XXIV.

1 יצב *H.* ſtatuit. (5) נָגַף cæcidit, percuſſit.
6 פָּרָשׁ eques. *r.* פָּרַשׁ expoſuit.
7 צָעַק clamavit. מַאֲפֵל caligo. מַאְפֵּלְיָה caligo Dei. כָּסָה texit. (9) קָלַל levis fuit. *P.* maledixit.
10 אָבָה voluit, concupivit. נצל *H.* liberavit. 1. *f. H.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141.
12 צִרְעָה crabro. חֶרֶב gladius. קֶשֶׁת arcus.
13 יָגַע laboravit. כֶּרֶם vinea. זַיִת oliva, olivetum. נָטַע plantavit. (14) תָּמִים integer. אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן.
15 בָּחַר elegit. (19) קַנּוֹא zelotes. *r.* קָנָא zelavit. פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע prævaricatus eſt.
20 נֵכָר alienigena. רוּעַ malum eſſe. יָטַב bonus fuit.
22 עֵד teſtis. עֵדָה teſtimonium. *r.* עוּד.
23 נָטָה inclinavit. (25) חֹק ſtatutum. אֵלָה quercus. מִקְדָּשׁ ſanctuarium.
27 כָּחַשׁ mentitus fuit. (30) קָבַר ſepelivit.
31 אָרַךְ p olongatus fuit.
32 חֶלְקָה pars, portio. *r.* חָלַק partitus eſt. קָנָה emit. קְשִׂיטָה nummus, ſeu pretium agni, ſeu agno æquivalens.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

JUDICUM.

CAP. I.

1 שָׁאַל rogavit. תְּחִלָּה initium, principium. *r.* חָלַל perforatus eſt. *H.* incepit. לָחַם edit, pugnavit. *inf. N.*
3 גּוֹרָל ſors. (5) נכה *H.* percuſſit.
6 נוּס fugere. 3 *f. k.* W. 36. m. I. p. 146. & ann. I. p. 151. conf. 1. 10. m. II. p. 29. אָחַז cepit, apprehendit. 3 *f. k.* W. r. 30. p.

30. p. 102. קָצַץ amputavit, truncavit. בֹּהֶן pollex.
רֶגֶל pes. (7) לָקַט collegit. שָׁלַם perfectus fuit.
P. retribuit. בוא 3.*f.H.* מוּת mori. 3.*f.k.*
8 לָכַד cepit. (9) יָרַד descendit. שְׁפֵלָה *m.* planities hu-
milis. (10) פָּנִים *m.pl.* facies.
13 קָטֹן parvus, minor.
14 סות *H.* הֵסִית incitavit, persuasit. צָנַח declinavit. *it.*
desiliit. (15) גֻּלֹּת scaturigines. *r.* גָּלָה migravit,
revelavit. עִלִּית *f.* superius. תַּחְתִּית תַּחְתִּי inferior.
יָהַב dedit, tradidit. *imp. k.* W. r. 36. ann. I. p. 164.
16 חֹתֵן socer. תָּמָר palma. (17) חרם *H.* anathemati-
zavit. (19) יָרַשׁ possedit. *it.* expulit. רֶכֶב currus.
23 תּוּר explorare, scrutari. 3.*f.H.* W. r. 36. m. III. p. 148.
& ann. I. p. 151.
25 מָבוֹא aditus, ingressus. *it.* occasus. *r.* בּוֹא venire. מִשְׁפָּחָה
familia.
26 בָּנָה ædificavit. (27) יאל *H.* הוֹאִיל voluit, ac-
quievit. יָשַׁב habitavit. *inf. K.*
28 מַס tributum. *r.* מָסַס liquefieri.
24 לָחַץ arctavit, pressit.
35 כָּבַד gravis, aggravatus fuit. (36) סֶלַע petra.

CAP. II.

1 מַלְאָךְ angelus. עָלָה ascendit. 1.*f. H.* בוא *f.H.* פור
disrumpi. *H.* fregit, irritum fecit. 1. *sing. f. H.* W. r.
36. m. III. 2. p. 149. & ann. I. p. 151.
2 מִזְבֵּחַ altare. נָתַץ diruit, destruxit.
3 גָּרַשׁ expulit. צַד latus. מוֹקֵשׁ laqueus. *r.* יָקֹשׁ la-
queum tetendit. (4) בָּכָה flevit.
5 זָבַח sacrificavit. (6) יָרַשׁ hæreditavit.
7 אָרַךְ prolongatus est. *H.* distulit.
10 אָסַף congregavit. (12) עָזַב reliquit. יָצָא *part. H.*
אַחֵר alius. שָׁחָה incurvatus est. כָּעַס indignatus est.
H. irritavit. (14) חָרָה arsit, exarsit. 3.*f.k.* W. r. 33.
ann. I. 6. p. 133. אַף ira. שָׁסָה & שָׁסַס eripuit, de-
prædatus est. 3. *pl.f.k.* W. r. 41. m. I. p. 173. m. V. p.
174. מָכַר vendidit. עָמַד stetit.
15 יָצַר finxit. *it.* arctatus, anxius fuit. 3. *sing.f.k.* W. r. 37.
m. II. p. 139. & r. 10. m. II. 2. p. 29. קוּם

16 קוּם surgere. ישׁע *H.* salvavit.
17 זָנָה scortatus est. סוּר recedere. מַהֵר cito.
18 נחם *N.* pœnituit. נְאָקָה gemitus. *r.* נָאַק gemuit.
לָחַץ arctavit, pressit. דָּחַק arctavit, pressit.
19 מָוֶת mors. שִׁחֵת corrupit. נָפַל cecidit. מַעֲלָלִים opera. קָשֶׁה durus. (20) גּוֹי gens.
21 יָסַף addidit. יָרַשׁ hæreditavit. *it.* expulit.
22 לְמַעַן ut, propter. נָסָה tulit. *P.* tentavit. *inf. P.* W. r. 33. 4. p. 128.
23 ינח *H.* הִנִּיחַ posuit, reliquit, sivit. בִּלְתִּי non.

CAP. III.

2 לָמַד didicit. *P.* docuit. לְפָנִים antea.
3 סַרְנֵים *m. pl.* axes. *it.* satrapæ. סרן.
6 בַּת filia. נָשִׁים uxores. (7) שָׁכַח oblitus est.
אֲשֵׁרָה lucus. (9) צָעַק clamavit. מוֹשִׁיעַ servator.
10 עָזַז roboravit, corroboravit. 3. *f. k.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174. conf. r. 10. m. I. 2. p. 29.
11 שָׁקַט quievit, quietus fuit.
12 עַל־כִּי propterea quod. (13) תָּמָר *m.* palma. *pl.* תְּמָרִים.
15 יָמִין dextra. אִטֵּר *m.* præclusus, contractus. *r.* אָטַר clausit.
16 גֹּמֶד cubitus, mensura cubitalis. חֶרֶב gladius. פֶּה os.
חָגַר cinxit, accinxit se. מַד mensura. *it.* vestis. *r.* מָדַד mensus est. יָרֵךְ femur.
17 בָּרִיא pinguis, saginatus. *r.* בָּרָא creavit. *H.* saginavit.
18 כָּלָה consumtus fuit. *P.* absolvit.
19 פְּסִילִים *m.* sculptilia, idola. סֵתֶר absconsio, latibulum. *r.* סָתַר latuit, abscondit se. הָסָה siluit. *imp. k. per apoc.* הַס sile, *al.* apage (20) עֲלִיָּה ascensus, cœnaculum. *r.* עָלָה ascendit. מְקֵרָה refrigeratio, refrigerium. *r.* קָרַר. לְבַד solus. כִּסֵּא solium, thronus.
21 תָּקַע fixit, infixit. שְׂמֹאל sinistra. בֶּטֶן venter.
22 נִצָּב *m.* præfectus. *it.* capulus sc. cultri vel ensis *quia in eo gladius consistit.* *r.* יצב *N.* stetit. אַחַר post. לַהַב flamma. *it.* acies. חֵלֶב adeps. בְּעַד circa. עַד usque cum ב pro, circa. שָׁלַף eduxit, extraxit. פַּרְשְׁדֹנָה stercus. *al.* mucro gladii. *r.* פָּרַשׁ exposuit.

Digitized by Google

23 מִסְדְּרוֹנָה vestibulum, ante cubiculum, *in quo custodes excubant.* דֶּלֶת janua. עֲלִיָּה *f.* ascensus, cœnaculum. נָעַל clausit. (24) סָכַךְ texit, obtexit. *part. H.* W. r. 41. m. I. p. 171. m. V. p. 174. חֶדֶר & חֶדֶר *m.* conclave, cubiculum. *r.* חָדַר intravit.

25 חיל parturire. *it.* manere. *H.* expectare. 3. *pl. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. I. p. 151. בּוֹשׁ tarditas. עַד־בּוֹשׁ usque ad tarditatem *i. e. diu. r.* בֹּשֵׁשׁ *P.* tardavit. *alii a* בּוֹשׁ erubescere, *referunt* h. l. *donec puderet eos.* מַפְתֵּחַ clavis. פָּתַח aperuit. (26) מלט *N.* ereptus fuit, evasit. מהה *Hithp.* הִתְמַהְמַהּ cunctatus est.

27 תָּקַע clanxit. שׁוֹפָר tuba, buccina.

28 מַעְבָּרָה transitus. *r.* עָבַר.

29 שָׁמֵן *m.* pinguis, *metaphorice,* opulentus.

30 כנע *N.* נִכְנַע depressus, abjectus fuit. שָׁקַט quievit, tranquillus fuit. (31) נכה *H.* percussit. מַלְמַד stimulus. *r.* לָמַד didicit.

CAP. IV.

1 יָסַף addidit. (3) צָעַק clamavit. לָחַץ pressit. חֹזֶק robur. *r.* חָזַק invaluit. (4) נְבִיאָה prophetissa.

5 תֹּמֶר, תָּמָר palma. *r.* תמר. מִשְׁפָּט judicium.

6 יֵלֵךְ ivit. *imp. k.* מָשַׁךְ traxit, extraxit.

7 נַחַל vallis, torrens. הָמוֹן fremitus. *it.* multitudo, turba. *r.* הָמָה tumultuatus fuit. (9) אֶפֶס finis. *it.* nisi, præter. *r.* אָפֵס desiit. תִּפְאֶרֶת gloria, decor. *r.* פאר ornavit. (11) פָּרַד separavit. חֹתֵן affinis. נָטָה inclinavit, extendit. אֹהֶל tentorium. אֵלוֹן quercus. *al.* planities. (13) צָעַק clamavit. *H.* convocavit.

15 הָמַם profligavit, contrivit, fregit. 3. *f. K.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174. add. r. 10. m. II. except. 2. p. 29. מֶרְכָּבָה currus. *r.* רָכַב equitavit, vectus fuit. נוס fugere. (18) לִקְרַאת obviam. קְרָאָה occursus. סור declinare, recedere. כָּסָה texit. שְׂמִיכָה tegumentum.

19 שקה *H.* irrigavit, bibendum dedit, potavit. *imp. H.* צָמֵא sitivit. מְעַט parvum. נאוד vas, uter. חָלָב lac.

יחד

Digitized by Google

16 קוּם surgere. ישע H. salvavit.
17 זָנָה scortatus est. סור recedere. מַהֵר cito.
18 נחם N. pœnituit. נְאָקָה gemitus. r. נָאַק gemuit, לָחַץ arctavit, pressit. דָּחַק arctavit, pressit.
19 מָוֶת mors. שׁחת corrupit. נָפַל cecidit. מַעֲלָלִים opera. קָשֶׁה durus. (20) גּוֹי gens.
21 יָסַף addidit. יָרַשׁ hæreditavit. *it.* expulit.
22 לְמַעַן ut, propter. נָסָה tulit. *P.* tentavit. *inf.* *P.* W. r. 33. 4. p. 128.
23 ינח *H.* הִנִּיחַ posuit, reliquit, sivit. בִּלְתִּי non.

CAP. III.

2 לָמַד didicit. *P.* docuit. לְפָנִים antea.
3 סְרָנִים *m. pl.* axes. *it.* satrapæ. סרן.
6 בַּת filia. נָשִׁים uxores. (7) שָׁכַח oblitus est. אֲשֵׁרָה lucus. (9) צָעַק clamavit. מוֹשִׁיעַ servator.
10 עָזַז roboravit, corroboravit. 3. *f.* *k.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174. conf. r. 10. m. I. 2. p. 29.
11 שָׁקַט quievit, quietus fuit.
12 עַל־כִּי propterea quod. (13) תָּמָר *m.* palma. *pl.* תְּמָרִים.
15 יָמִין dextra. אִטֵּר *m.* præclusus, contractus. *r.* אָטַר clausit.
16 גֹּמֶד cubitus, mensura cubitalis. חֶרֶב gladius. פֶּה os. חָגַר cinxit, accinxit se. מַד mensura. *it.* vestis. *r.* מָדַד mensus est. יָרֵךְ femur.
17 בָּרִיא pinguis, saginatus. *r.* בָּרָא creavit. *H.* saginavit.
18 כָּלָה consumtus fuit. *P.* absolvit.
19 פְּסִילִים *m.* sculptilia, idola. סֵתֶר absconsio, latibulum. *r.* סָתַר latuit. abscondit se. הָסָה siluit. *imp. k. per apoc.* הַס sile, *al.* apage (20) עֲלִיָּה ascensus, cœnaculum. *r.* עָלָה ascendit. מְקֵרָה refrigeratio, refrigerium. *r.* קרר. לְבַד solus. כִּסֵּא solium, thronus.
21 תָּקַע fixit, infixit. שְׂמֹאל sinistra. בֶּטֶן venter.
22 נִצָּב *m.* præfectus. *it.* capulus sc. cultri vel ensis *quia in eo gladius consistit.* *r.* יצב *N.* stetit. אַחַר post. לַהַב flamma. *it.* acies. חֵלֶב adeps. בְּעַד circa. עַד usque cum ב pro, circa. שָׁלַף eduxit, extraxit. פַּרְשְׁדֹנָה stercus. *al.* mucro gladii. *r.* פָּרַשׁ exposuit.

מסדרונה

23 מִסְדְּרוֹנָה vestibulum, ante cubiculum, *in quo custodes excubant.* דֶּלֶת janua. עֲלִיָּה *f.* ascensus, cœnaculum. נָעַל clausit. (24) סָכַךְ texit, obtexit. *part. H.* W. r. 41. m. I. p. 171. m. V. p. 174. חֶדֶר & חֶדֶר *m.* conclave, cubiculum. *r.* חָדַר intravit.
25 חול parturire. *it.* manere. *H.* expectare. 3. *pl. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. I. p. 151. בוש tarditas. עַד־בּוֹשׁ usque ad tarditatem *i. e. diu. r.* בּשׁשׁ *P.* tardavit. *alii a* בוש erubescere, *referunt* h. l. *donec puderet eos.* מַפְתֵּחַ clavis. פָּתַח aperuit. (26) מלט *N.* ereptus fuit, evasit. מהה *Hithp.* הִתְמַהְמֵהַּ cunctatus est.
27 תָּקַע clanxit. שׁוֹפָר tuba, buccina.
28 מַעְבָּרָה transitus. *r.* עָבַר.
29 שָׁמֵן *m.* pinguis, *metaphorice,* opulentus.
30 כנע *N.* נִכְנַע depressus, abjectus fuit. שָׁקַט quievit, tranquillus fuit. (31) נכה *H.* percussit. מַלְמַד stimulus. *r.* לָמַד didicit.

CAP. IV.

1 יָסַף addidit. (3) צָעַק clamavit. לָחַץ pressit. חֹזֶק robur. *r.* חָזַק invaluit. (4) נְבִיאָה prophetissa.
5 תֹּמֶר, תָּמָר palma. *r.* תמר. מִשְׁפָּט judicium.
6 יָלַךְ ivit. *imp. k.* מָשַׁךְ traxit, extraxit.
7 נַחַל vallis, torrens. הָמוֹן fremitus. *it.* multitudo, turba. *r.* הָמָה tumultuatus fuit. (9) אֶפֶס finis. *it.* nisi, præter. *r.* אָפֵס desiit. תִּפְאֶרֶת gloria, decor. *r.* פֵּאֵר ornavit. (11) פָּרַד separavit. חֹתֵן affinis. נָטָה inclinavit, extendit. אֹהֶל tentorium. אֵלוֹן quercus. *al.* planities. (13) צָעַק clamavit. *H.* convocavit.
15 הָמַם profligavit, contrivit, fregit. 3. *f. K.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174. add. r. 10. m. II. except. 2. p. 29. מֶרְכָּבָה currus. *r.* רָכַב equitavit, vectus fuit. נוּס fugere. (18) לִקְרַאת obviam. קְרָאָה occursus. סוּר declinare, recedere. כָּסָה texit. שְׂמִיכָה tegumentum.
19 שקה *H.* irrigavit, bibendum dedit, potavit. *imp. H.* צָמֵא sitivit. מְעַט parvum. נאוד vas, uter. חָלָב lac.

יחד

21 יָתֵר paxillus, clavus. *r.* יתר. מַקֶּבֶת perforatio. *it.* malleus. *r.* נָקַב perforavit, transfixit. לָט absconsio. *r.* לוט abscondere. תָּקַע infixit. רַקָּה tempus, tempora, die Schläfe. *r.* רָקַק spuit. צָנַח declinavit. רדם *N.* dormivit. יָעֵף lassus, defessus fuit.
22 רָדַף persecutus est. בִּקֵּשׁ quæsivit.
23 כנע *N.* abjectus fuit, depressit, humilitavit.
24 קָשֶׁה durus.

CAP. V.

1 שׁוּר canere, cantare. 3. *sing. f. K. al. H.* W. 36. m. II. ann. 2. p. 147. (2) פָּרַע nudavit. *it.* ultus est. פְּרָעוֹת ultiones. נָדַב liberaliter, sponte movit, dedit.
3 אזן *H.* הֶאֱזִין auscultavit, obtemperavit. רוֹזְנִים *m. pl.* dominatores. זָמַר putavit. *P.* cecinit, psallit.
4 צָעַר gressus, progressus est. שָׂדֶה ager. רָעַשׁ movit se, contremuit. נָטַף stillavit, destillavit. עָב nubes densa. *r.* עוב. *H.* obnubilavit.
5 הַר mons. נָזַל fluxit, diffluxit.
6 חָדַל cessavit. אֹרַח iter, via. *r.* אָרַח iter fecit. הָלַךְ ivit. נָתִיב & נְתִיבָה semita. עֲקַלְקַלּוֹת *f. pl.* tortuosa. *r.* עקל. (7) פְּרָזוֹן pagus. *it.* paganus.
8 לָחֶם *m.* repugnator, rebellator. *r.* לָחַם comedit, pugnavit. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן protexit, obtexit. רֹמַח spiculum, lancea. *r.* רמח.
9 חֹקֵק legislator. *r.* חָקַק descripsit. *it.* statuit, decrevit.
10 רָכַב equitavit, vectus fuit. אָתוֹן asina. צְחֹרָה alba, candida. צַחַר candor, nitor. דִּין *m.* judicium, caussa. שׂוּחַ meditari, eloqui. *imp. H.* W. r. 36. *m.* III. not. *a.* p. 150. (11) חָצַץ discidit. *al.* idem ac. חָצָה dimidiavit. *P.* sagittavit. מַשְׁאַבִּים *m. pl.* haustra. *r.* שָׁאַב hausit. תָּנָה mercede conduxit. *P.* confabulatus est, prædicavit, laudavit.
12 עוּר evigilare, expergisci. שָׁבָה captivum cepit. שְׁבִי *m.* captivitas.
13 רָדָה dominatus est. 3. *f. P.* W. r. 33. ann. I. p. 130. שָׂרִיד superstes, residuus. *r.* שָׂרַד super fuit. אַדִּיר magnificus

ficus, validus. *r.* אדר *N.* magnificus fuit. *H.* magnificum fecit. גִּבּוֹר fortis.

14 מִנִּי de, ex. שֹׁרֶשׁ radix. עַם populus. *pl.* עַמִּים & עֲמָמִים. מְחֹקֵק legislator. *r.* חָקַק. שֵׁבֶט calamus, virga. סֹפֵר scriba, *r.* סָפַר numeravit, enarravit.

15 פְּלַגּוֹת *f. pl.* partes. *r.* פָּלַג divisit. חֵקֶק decretum, statutum. *pl.* חִקְקֵים *r.* חָקַק.

16 מִשְׁפְּתַיִם *m. pl.* duæ sarcinæ, quales jumentis imponuntur. *r.* שָׁפַת disposuit, ordinavit. שְׁרִקָה sibilus. *r.* שָׁרַק sibilavit. עֵדֶר grex. *r.* עָדַר congregavit. חֵקֶר pervestigatio. *r.* חָקַר pervestigavit.

17 שָׁכַן habitans. גּוּר peregrinari. *it.* timere. אֳנִי classis, navis. חוֹף portus. *r.* חָפַף obtexit. יָם mare. מִפְרָצִים *m. pl.* rupturæ. *r.* פָּרַץ rupit.

18 חֵרֵף exprobravit, probro affecit. 3. *præt. P.* W. r. 7. m. III. p. 14. מָרוֹם *m.* altum, celsitudo. שָׂדֶה ager.

19 בֶּצַע frustulum, segmentum, quæstus, lucrum. *r.* בָּצַע divisit, quæstum fecit. (20) כּוֹכָב stella. מְסִלָּה *f.* via trita, strata. *r.* סָלַל aggregavit.

21 נַחַל vallis, torrens. גָּרַף devolvit. *it.* evertit. קְדוּמִים *m. pl.* antiquitates. *r.* קָדַם antevertit. דָּרַךְ calcavit. עֹז *m.* robur, fortitudo. *r.* עָזַז fortis fuit.

22 הָלַם contudit. עָקֵב *m.* calx, calcaneum. דַּהֲרוֹת *f. pl.* plausus. *al.* celerior cursus, calcitratus. *r.* דָּהַר plausit. *al.* citato cursu festinavit. אַבִּיר fortis, robustus.

23 אָרַר maledixit. עֵזֶר *m.* עֶזְרָה *f.* auxilium. *r.* עָזַר juvit.

24 בֹּרַךְ benedixit. 3. *f. Pyh.* (25) שָׁאַל postulavit. סֵפֶל simpulum, phiala. קָרַב appropinquavit. חֶמְאָה butyrum. (26) יָתֵד clavus. הַלְמוּת malleus, tudes. *r.* הָלַם contudit. עָמֵל laboriosus. *r.* עָמַל laboravit. מָחַק rasit, abrasit. מָחַץ percussit, fregit. חָלַף mutavit. *it.* exscidit, succidit. רַקָּה tempus. Schläfe. *r.* רָקַק spuit. (27) כָּרַע incurvavit se. נָפַל cecidit. שָׁכַב cubuit. שָׁדוּד vastavit, devastavit. *part. Pah.*

28 בְּעַד per. חַלּוֹן fenestra. *r.* חָלַל perforatus est. שקף *N.* נִשְׁקַף spectavit, prospectavit. יבב *P.* יִבֵּב vociferatus est. אֶשְׁנָב fenestra, cancelli. *r.* שׁנב. מַדּוּעַ quare. בּוֹשֵׁשׁ tardavit. אִחַר distulit, moratus est.

Digitized by Google

פַּעַם pulſus, vice. פְּעָמִים *m. pl.* inceſſus, ingreſſus. מַרְכָּבָה currus. (29) חָכָם ſapiens, peritus. *r.* חָכַם ſapuit. שַׂר *m.* princeps. שָׂרָה *f.* principiſſa. *r.* שׂוּר principatum gerere. שׁוּב reverti. *H.* reſpondere, reſtituere. אֵמֶר ſermo, dictum. *pl.* אֲמָרִים.

30 חָלַק partitus eſt. 3. *f. P.* שָׁלָל ſpolium. רַחַם puella. *dual.* רַחֲמָתַיִם *r.* רָחַם dilexit. גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit. צֶבַע color, coloratum. *r* צָבַע tinxit. רִקְמָה acupictum. *r.* רָקַם acupinxit. צַוָּאר collum. *r.* צוּר obſidere.

31 גְּבוּרָה & גְּבֻרָה robur, potentia. *r.* גָּבַר voluit. שָׁקַט quievit.

CAP. VI.

2 עָזַז roboravit, corroboravit. 3. *f.* K.W. r.41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174. conf. r. 10. m. II. 2. p. 29. מִנְהָרוֹת *f. pl.* ſpecus. *r.* נָהַר confluxit. מְעָרָה ſpelunca, foſſa. *r.* עָרָה nudatus eſt. מָצָד *m. it.* מָצוֹד *m.* מְצוּדָה *f.* arx, propugnaculum. (3) זָרַע ſeminavit.

4 שָׁחַת corrupit. יְבוּל proventus. שָׁאַר reliquus fuit. מִחְיָה victus, ſuſtentatio vitæ. *r.* חָיָה vixit.

5 דַּי *m.* ſufficientia. *eſt etiam ſyllabica adjectio.* כְּדֵי ſicut. אַרְבֶּה *m.* locuſta. רוֹב multitudo. *r.* רָבַב. גָּמָל camelus. מִסְפָּר numerus.

6 דָּלַל exhauſtus, attenuatus fuit. 3. *f.* N.W. r. 41. m. I. p. 171.

8 עַל־אוֹדוֹת propter. (8) נָבִיא propheta.

9 נצל N. נִצַּל evaſit. *H.* eripuit, liberavit. לָחַץ arctavit, preſſit. גָּרַשׁ expulit, ejecit.

11 אֵלָה quercus. *r.* אָלָה execratus eſt. חָבַט excuſſit, decuſſit. חִטָּה triticum. *r.* חָנַט condivit aromatibus. גַּת torcular. *r.* גנת. נוּס fugere. *H.* fugare. *inf. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. I. p. 157.

12 חַיִל virtus. (13) נִפְלָאוֹת mirabilia. *r.* פלא N. mirificatus fuit. *part.* N. נָטַשׁ dimiſit, omiſit.

14 פָּנָה adſpexit. 3. *f. K.* W. r. 33. ann. I. β. p. 131. ישע *H.* ſervavit.

15 אֶלֶף mille. דַּל tenuis. צָעִיר parvus, exiguus. *r.* צָעַר parvus

parvus fuit. (16) נכה H. percussit.
17 אות signum. אַתָּה tu. *cum pref.* ש.
18 מוש recedere, discedere. ינח H. הִנִּיחַ posuit. יָשַׁב sedit. שׁוּב reverti.
19 גְּדִי hœdus. עֵז capra. מַצָּה azymum. סַל canistrum. *r.* סָלַל aggregavit. מָרָק jus, jusculum. *r.* מָרַק tersit. פָּרוּר cacabus, olla. *r.* פרר. נָגַשׁ accessit.
20 סֶלַע petra. לוֹ ille, illa. שָׁפַךְ fudit.
21 קָצֶה extremitas. מִשְׁעֶנֶת scipio, baculus. *r.* שען H. innixus fuit. נָגַע tetigit. 3. *f. K.* W. r. 38. p. 166. צוּר petra. (25) הָרַס diruit, destruxit. אֲשֵׁרָה lucus. *r.* אָשַׁר incessit. (26) מָעוֹז robur. *it.* arx, munitio. *r.* עָזַז roboravit. מַעֲרָכָה ordo, aptatio. *r.* עָרַךְ disposuit. עוֹלָה holocaustum. כָּרַת excidit.
28 שכם H. matutinavit, mane surrexit. נָתַץ diruit, destruxit. בָּנָה ædificavit. *part. Pah.* W. r. 33. 6. p. 130.
29 דָּרַשׁ quæsivit. בִּקֵּשׁ quæsivit.
31 רוב litigare, contendere, causam agere. 2. *pl. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. I. p. 151.
34 לָבַשׁ induit. תָּקַע fixit. *it.* clanxit. שׁוֹפָר buccina. זָעַק clamavit, exclamavit. 3. *f. N.* reg.
37 יצג H. הִצִּיג statuit, constituit. גִּזָּה vellus. *r.* גָּזַז resecuit. צֶמֶר lana. גֹּרֶן area. טַל *m.* ros. *r.* טָלַל *P.* tegere. חֹרֶב siccitas. *r.* חָרֵב siccatus fuit.
38 מָחֳרָת postridie. זור alienari. *it.* premere, comprimere. מָצָה expressit, exsuxit. 3. *f. k.* W. r. 33. annot. I. p. 131. סֵפֶל *m.* simpulum, phiala.
39 נָסָה tollere. *P.* tentavit.

CAP. VII.

1 צָפוֹן aquilo. גִּבְעָה collis.
2 פֵּאֵר ornavit. *Hithp.* הִתְפָּאֵר gloriatus est.
3 יָרֵא timens, timidus. *r.* יָרֵא timuit. חָרֵד trepidus. *r.* חָרַד tremuit, trepidavit. צָפַר avolavit, cito abiit.
4 צָרַף conflavit, purgavit. *it.* probavit.
5 לָקַק lambit, linxit. 3. *f. k.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174.

p. 174. לָשׁוֹן lingua. כֶּלֶב canis. לְבַד seorsim. כָּרַע incurvavit se. בֶּרֶךְ genu. r. בָּרַךְ benedixit, genua flexit. שָׁתָה bibit. (6) יֶתֶר reliquum.
7 מָקוֹם locus. (8) צֵדָה viaticum. r. צוּד. חָזַק invaluit. H. confortavit.
10 יָרַד descendit. נַעַר puer.
11 קָצֶה finis. חֲמֻשִׁים quintati.
12 נָפַל cæcidit. אַרְבֶּה locusta. גָּמָל camelus. חוֹל arena. r. חול parturire. it. manere. שָׂפָה labium, littus.
13 חֲלוֹם somnium. r. חָלַם somniavit. צְלִיל tostum. r. צָלַל, צָלָה assavit. שְׂעֹרָה hordeum. r. שָׂעַר horruit. הָפַךְ vertit, convertit. (14) עָנָה respondit. 3. f. K. רֵעַ amicus. חֶרֶב gladius. מִסְפָּר narratio. it. numerus.
15 שֶׁבֶר & שֵׁבֶר fractura, fractio. r. שָׁבַר fregit. שָׁחָה incurvatus fuit. W. r. 33. p. 130.
16 חָצָה divisit. כַּד cadus, urceus, hydria. רֵיק vacuus. לַפִּיד lampas, fax. תָּוֶךְ medium.
19 אַשְׁמוּרָה custodia. r. שָׁמַר custodivit. תִּיכוֹנָה תִּיכוֹן m. f. medianum. r. תוך. קוּם inf. H. & 3. præt. H. שָׁמַר custodivit. part. K. נָפַץ sparsus, dispersus fuit. inf. K. al. פוּץ dispergi. (21) עָמַד stetit. רוּץ discurrere. רוּעַ malum esse. H. הֵרִיעַ clanxit, vociferatus est. 3. pl. f. H. W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. I. p. 151.
23 צָעַק clamavit. N. convocatus est.
24 לָכַד cepit, occupavit. (25) הָרַג occidit. יֶקֶב torcular. רָדַף persecutus est.

CAP. VIII.

1 רִיב contendere. חֹזֶק m. חָזְקָה f. vehementia.
2 עוֹלֵלוֹת f. pl. racemationes, racemi. r. עלל P. fecit. it. racemavit. בָּצִיר vindemia. r. בָּצַר vindemiavit.
3 שַׂר princeps. יָכֹל potuit, רָפָה remisit.
4 עָיֵף fessus, lassus. r. עָיֵף lassus, fessus fuit.
5 כִּכָּר orbis. it. placenta. it. planities.
6 כַּף vola, manus. r. כָּפַף. צָבָא exercitus.
7 דוּשׁ triturare, frumentum excutere. I. præt. k. W. r. 36. m. I. p. 146. קוֹץ spina. בַּרְקָנִים m. pl. oxycanthæ, tribuli.

Digitized by

buli. *r.* בָּרַק fulguravit. (9) נָתַץ diruit, destruxit. מִגְדָּל turris. *r.* גָּדַל magnus fuit.
10 יתר *N.* נוֹתַר relictus fuit. שָׁלַף eduxit, extraxit.
11 שָׁכַן habitavit. בֶּטַח fiducia. *r.* בָּטַח confidit.
12 חָרַד tremuit. *H.* perterrefecit.
13 מַעֲלֶה adscensus. *r.* עָלָה adscendit. חֶרֶס sol. *r.* חרס.
15 חֵרֵף exprobavit. 2. *pl. præt. P.*
16 יָדַע scivit. *H.* erudivit. 3. *f. H.* (18) אֵיפֹה ubinam? תֹּאַר forma, species. *r.* תָּאַר efformatus fuit.
19 לוּ utinam. חָיָה vixit. *H.* vivificavit, conservavit.
21 פָּגַע occurrit, incurrit. גְּבוּרָה fortitudo. שַׂהֲרֹנִים *m.* *pl.* lunulæ. *r.* סַהַר rotunditas. צַוָּאר collum. *r.* צור obsidere. גָּמָל camelus. (22) מָשַׁל dominatus est.
24 שְׁאֵלָה petitio. *r.* שָׁאַל rogavit, interrogavit, petiit. נֶזֶם monile, inauris. שָׁלָל præda. *r.* שָׁלַל prædatus est. (25) פָּרַשׂ pandit, expandit. שִׂמְלָה vestimentum. שלך *H.* abjecit.
26 מִשְׁקָל pondus. *r.* שָׁקַל pependit, ponderavit. לְבַד מִן præter. נְטִיפוֹת *f. pl.* myrothecidia. *r.* נָטַף stillavit. אַרְגָּמָן purpura. *r.* אָרַג texuit. עֲנָק torques. *r.* עָנַק amplexus fuit, tenuit.
27 אֵפוֹד cingulum, amiculus, vestis. יצג *H.* statuit. זָנָה fornicatus est. מוֹקֵשׁ laqueus. *r.* יָקַשׁ laqueum tetendit. (28) כנע *N.* נִכְנַע depressit, depressus fuit. 3. *f. N.* יָסַף addidit. נָשָׂא tulit. שָׁקַט quievit.
30 יָרֵךְ, יֶרֶךְ femus. (31) פִּילֶגֶשׁ pellex, concubina. *r.* פָּלַג divisit. (32) שֵׂיבָה canities. *r.* שׂוּב canescere. קָבַר sepelivit. 3. *f. N.* קֶבֶר sepulchrum.
33 שׂוּם ponere. 3. *f. H.* (34) נצל *H.* liberavit.

CAP. IX.

2 בַּעַל dominus. מָשַׁל dominatus est. זָכַר recordatus est. עֶצֶם os, ossis.
3 נָטָה inclinavit, declinavit. 3. *f. K. W.* r. 33. ann. I. *. p. 130. & r. 38. p. 166.
4 שָׂכַר mercede conduxit. פֹּחֲזִים *m. pl.* instabiles, leves. *r.* *inus.* פָּחַז levis fuit, *it.* superbivit.

5 יתר *N.* reliquus fuit. 3. *f.* *N.* W. r. 37. ann. 3. p. 165. חבא *N.* נֶחְבָּא absconditus fuit, latitavit.
6 מָלַךְ rex fuit. *H.* regem constituit. אֵלוֹן *nomen propr.* *vel* planities, quercus, quercetum. *r.* אָלָה execratus est. מֻצָּב statua. *r.* יצב.
8 מָשַׁח unxit. זַיִת olea, oliva. מָלַךְ regnavit.
9 חָדַל cessavit. 1. *præt. Hoph.* pro הֶהֳחֳדַלְתִּי extruso ה. דֶּשֶׁן pinguedo. *r.* דָּשֵׁן pinguis fuit, saginatus, pinguefactus fuit. כָּבֵד gravis fuit. *P.* honoravit. נוּעַ movere se, moveri, vagari.
10 תְּאֵנָה ficus. (11) מֹתֶק dulcedo. *r.* מָתַק dulce fuit. תְּנוּבָה fructus. (13) גֶּפֶן vitis. תִּירוֹשׁ mustum. *r.* יָרַשׁ hæres factus est. שָׂמַח hilaris fuit. *P.* lætificavit. (14) עֵץ lignum. אָטָד rhamnus, *spina summe aculeata.* (15) אֱמֶת veritas. חָסָה fisus, confisus est. צֵל umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. אֶרֶז cedrus. (16) תָּמִים integer. גְּמוּל retributio. *r.* גָּמַל retribuit. (18) אָמָה ancilla.
20 אָכַל comedit. 3. *f.* *k.* (21) נוּס fugere. בָּרַח fugit, aufugit. (22) שׂוּר principatum gerere. 3. *f.* *K.* W. r. 36. m. I. 146. & ann. I. p. 151.
23 בָּגַד perfidus fuit. (24) חָמָס violentia, injuria. *r.* חָמַס vim fecit. דָּם sanguis. הָרַג occidit. חָזַק invaluit. *P.* roboravit. (25) שׂוּם ponere. אָרַב insidiatus est. *part.* *P.* גָּזַל rapuit, abripuit. נגד *H.* indicavit. (26) בָּטַח confisus est.
27 בָּצַר vindemiavit. כֶּרֶם vinea. הִלּוּלִים *m. pl.* laudes, carmina laudativa. *r.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. קָלַל levis fuit. *P.* maledixit.
28 פָּקִיד præfectus. *r.* פָּקַד visitavit.
29 סוּר recedere. *H.* removit. רָבָה multus fuit. *P.* auxit. יָצָא exivit. (30) חָרָה exarsit.
31 תָּרְמָה dolus. *r.* רָמָה jecit. *P.* fefellit. צוּר obsidere.
33 זָרַח ortus, exortus fuit. שכם mane surrexit. פָּשַׁט exuit, irruit, erupit.
35 מַאֲרָב insidiæ *r.* אָרַב insidiatus est. (36) צֵל umbra.
37 טַבּוּר locus editus. *al.* umbilicus.
38 אַיֵּה ubi. אֵפוֹא nunc. מָאַס sprevit.
40 חָלָל confossus. (41) גָּרַשׁ expulit.

42 מָחֳרָת postridie. (43) חָצָה divisit, distribuit.
45 לָחַם pugnavit. נָתַץ diruit, destruxit. זָרַע sevit, seminavit. מֶלַח sal. (46) מִגְדָּל turris. צְרִיחַ arx, propugnaculum. (47) קָבַץ collegit, congregavit. (48) קַרְדּוֹם securis. כָּרַת excidit. שׂוֹכָה ramus. r. שׂוּךְ sepire. שְׁכֶם humerus, dorsum. מָהַר dotavit. festinavit.
49 יָצַת succensus fuit. *H.* accendit. (50) חָנָה castra metatus est. (51) עוֹז robur. סָגַר clausit. גַּג tectum. (52) פֶּתַח ostium. שָׂרַף combussit. (53) פֶּלַח fragmentum. *r.* פָּלַח dissecuit. רֶכֶב currus. *it.* catillus, pars molæ. *r.* רָכַב equitavit. רָצַץ quassavit, conquassavit. 3. *f.* *H.* W. r. 41. m. I. p. 171. m. V. p. 174. גֻּלְגֹּלֶת calavarium, cranium. *r.* גָּלַל volvit. (54) מְהֵרָה cito. כְּלִי *m.* vas, instrumentum. *pl.* כֵּלִים arma. שָׁלַף eduxit, extraxit. דָּקַר transfixit, transfodit. מוּת mori. *imp.* *P.*
56 רָעָה malum. *r.* רוּעַ.
57 קְלָלָה maledictio. *r.* קָלַל

CAP. X.

4 עַיִר pullus. חַוֹּת villæ. *r.* חוה *vel* חָוַת.
8 רָעַץ confregit. רָצַץ quassavit, contrivit.
9 יָצַר finxit, formavit. *it.* arctatus, anxius fuit. 3. *f.* *K.* W. r. 37. m. II. p. 259. & r. 10. m. II. p. 29.
10 צָעַק clamavit. עָזַב reliquit. עָבַד servivit.
12 לָחַץ arctavit, pressit. (14) בָּחַר elegit. צָרָה angustia. *r.* צוּר. (15) נצל *H.* liberavit. *imp.* *H.*
16 נֵכָר *m.* alienus, alienigena. עָמָל labor, molestia. קָצַר abbreviatus, decurtatus fuit.
17 צָעַק clamavit. *N.* convocatus est. אָסַף congregavit.
18 חָלַל perforatus est. *H.* הֵחֵל incepit. 3. *f.* *H.* יָחֵל.

CAP. XI.

1 גִּבּוֹר fortis. חַיִל robur. זוֹנָה meretrix. *r.* זָנָה scortatus est. יָלַד genuit.

2 גָּדַל magnus fuit, adolevit. גָּרַשׁ expulit. נָחַל hæreditavit. (3) לָקַט legit, collegit. רֵיק m. vanus, inanis. r. ריק. (6) קָצִין dux, ductor. r. קצן.
7 שָׂנֵא odit. צַר angustia. (10) בֵּין inter. pl. בֵּינוֹת.
12 מַלְאָךְ legatus. (13) עָלָה ascendit. inf. K.
14 יָסַף addidit. 3. f. H. (17) אָבָה voluit, acquievit. יָשַׁב habitavit. (18) מִזְרָח ortus, oriens.
19 עָבַר transiit. (20) אָמַן nutrivit. H. credidit, fisus est. (26) יָד manus, ripa.
30 נֶדֶר votum. r. נָדַר vovit. (31) דֶּלֶת janua. עָלָה ascendit. H. obtulit.
33 מַכָּה f. plaga. r. נכה H. percussit. כנע H. הִכְנִיעַ depressit, humilem reddidit.
34 בַּת filia. r. בָּנָה ædificavit. W. r. 46. m. II. n. 1. p. 204. תֹּף tympanum. r. תָּפַף. מְחֹלָה chorea. חָלַל perforatus est. P. profanavit, saltavit. יָחִיד unicus, unigenitus. r. יחד adunatus fuit.
35 קָרַע scidit, laceravit. בֶּגֶד vestis. כָּרַע incurvavit. H. inf. עָכַר perturbavit.
36 פָּצָה aperuit. 1. præt. K. W. r. 34. m. II. 2. p. 140. נְקָמָה ultio, vindicta. r. נָקַם ultus est.
37 רָפָה remisit, defecit. בְּתוּלִים m. pl. virginitas. רַעְיָה f. amica. pl. רַעְיוֹת r. רָעָה. (38) רֵעוּת f. amica. pl. רֵעוֹת f. pl. sociæ, amicæ. r. רָעָה pavit.
40 תָּנָה mercede conduxit. it. P. com. confabulatus est, lamentatus est. al. prædicavit, laudavit. inf. P. W. r. 33. 4. p. 128.

CAP. XII.

1 צָעַק clamavit. N. convocatus est. (2) רִיב lis.
4 קָבַץ collegit. פָּלִיט profugus, evadens, effugiens. r. פָּלַט evasit, effugit.
5 מַעְבָּרָה transitus. r. עָבַר transivit.
6 כּוּן aptare. 3. f. H. W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. I. p. 151. אָחַז cepit, prehendit. 3. f. k. W. r. 30. m. II. p. 103. שָׁחַט mactavit, jugulavit. (9) חוּץ foras, foris.
14 רָכַב equitavit, vectus est. עַיִר pullus.

CAP.

CAP. XIII.

2 מִשְׁפָּחָה familia. עָקָר sterilis.
3 הָרָה concepit. 2. *præt.* K. W. r. 34. m. II. 2. p. 141.
4 שָׁתָה bibit. שֵׁכָר inebriativum, inebrians. *r.* שָׁכַר inebriatus est. (5) מוֹרָה novacula. *r.* מָרָה rebellavit. *it. H. interdum* mutavit. נָזִיר separatus, Naziræus. *r.* נָזַר separavit. בֶּטֶן uterus. חָלַל perforatus est. *H.* incepit.
6 מַרְאֶה visio, aspectus. *r.* רָאָה vidit. נוֹרָא venerabilis. *r.* יָרֵא *part.* N. W. r. 37. m. IV. 1. p. 162. שָׁאַל quæsivit. 1. *præt.* K. נגר *H.* indicavit.
7 יָלַד genuit, peperit. *pr. part. fœm.* K. שָׁתָה bibit. טֻמְאָה immundum. *r.* טָמֵא.
8 עָתַר supplex oravit. יָרָה jecit, projecit. *H.* docuit. יָלַד genuit, peperit. יוּלָּד *præt. Pyh.* aut *nomen participiale Pyb.* (10) מָהַר dotavit, festinavit. רוּץ currere. 3. *f.* *k.*
12 מִשְׁפָּט judicium, jus, mos. מַעֲשֶׂה opus.
14 גֶּפֶן vitis. (15) עָצַר clausit, detinuit. גְּדִי hœdus.
17 כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit.
18 פֶּלְאִי mirificus. *r.* פלא *N.* zelatus, mirificatus fuit. *H.* mirabilia fecit. *seq. part. H.* (19) מִנְחָה munus. צוּר petra. פלא *H.* mirifice egit. *part. H.*
20 לַהַב flamma. (23) חָפֵץ voluit. לוּ si.
25 חָלַל perforatus est. *H.* incepit. פעם *P.* פָּעַם agitavit, impulit.

CAP. XIV.

2 רָאָה vidit. 1. *præt.* K. לָקַח accepit. *imp.* k.
3 עָרֵל præputiatus, incircumcisus. *r.* עָרַל depræputiavit. יָשַׁר rectus fuit.
4 תֹּאֲנָה occasio. *r.* אָנָה mœstus fuit. *P.* obvenire. בִּקֵּשׁ quæsivit. *part. P.* מָשַׁל dominatus est.
5 כֶּרֶם vinea. כְּפִיר *m.* leo juvenis. *r.* כָּפַר picavit. אֲרִי & אַרְיֵה leo. *r.* אָרָה carpsit. שָׁאַג rugiit. קְרָאת occursus. (6) צָלַח prosperatus fuit. *it.* irruit. שִׁסַּע diffidit. 3. *f.* P. & *inf.* P.

Digitized by Google

8 שׁוּב 3.*f.k.* לָקַח *inf.k.* סוּר secedere. 3.*f.k.* מַפָּלָה &
מַפֶּלֶת ruina. *constr.* מַפֶּלֶת *r.* נָפַל cecidit. עֵדָה cœ-
tus, examen. דְּבוֹרָה apis. *r.* דָּבַר locutus est. *chald.*
duxit, produxit. גְּוִיָּה corpus. *r.* גוה. דְּבַשׁ mel.
9 רָדָה dominatus est. *it.* cepit, accepit. 3.*f.k.* W.r. 34.m. I.
β.p. 128. (10) מִשְׁתֶּה convivium, potus, potio, *r.*
שָׁתָה bibit. בָּחוּר lectus, electus. *it.* juvenis. *r.* בָּחַר
elegit. (11) מֵרֵעַ amicus, socius. *r.* רָעָה pavit.
12 חוּד ænigmatice loqui, ænigma proponere. 1.*f.k.* חִידָה
ænigma. נגד *H.* indicavit. מָצָא invenit. סָדִין
sindon. חֲלִיפָה mutatio, *r.* חָלַף mutavit. בֶּגֶד vestis.
13 יָכֹל potuit. נגד *H.* annunciavit.
14 מַאֲכָל cibus. אָכַל comedit. *part. k.* עַז robustus, for-
tis. *r.* עָזַז roboravit. מָתוֹק dulcis, dulce. *r.* מָתַק
dulce fuit. (15) פָּתָה persuasus fuit. *P.* pellexit,
persuasit. *imp. P.* שָׂרַף ussit. יָרַשׁ hæreditavit.
16 בָּכָה flevit. שָׂנֵא odit. אָהַב amavit.
17 צוּק arctari. *H.* arctavit, pressit. 3. *prœt. H.* W. r. 36.
m. III. p. 148. & ann. I. β.p. 152.
18 טֶרֶם antequam. חֶרֶס sol. לוּלֵא nisi. חָרַשׁ aravit.
עֶגְלָה vitula. *r.* עגל.
19 יָרַד descendit. נכה 3.*f.H.* חֲלִיצָה extractio, exuviæ. *r.*
חָלַץ exuit. חָרָה exarsit. (20) רֵעַ & מֵרֵעַ sodalis,
socius, amicus. *r.* רָעָה pavit. *P.* associavit.

CAP. XV.

1 קָצִיר messis. חִטָּה triticum. פָּקַד visitavit. גְּדִי hœ-
dus. עֵז capra. בּוֹא 1.*f.k.* חֶדֶר & חָדָר cubicu-
lum, conclave. *r.* חָדַר intravit.
2 אָחוֹת soror. קָטָן parvus. תַּחַת sub, pro, loco, vice.
3 נָקָה mundus, purus fuit. 1. *prœt. P.* W. r. 34. m. II. 2.
p. 141. seq. פַּעַם vice. (4) לָכַד cepit. שׁוּעָל
vulpes. לַפִּיד lampas, fax. פָּנָה vertit. זָנָב cau-
da. שׂוּם ponere. 3.*f.H.* תָּוֶךְ medium.
5 בָּעַר accendit. קָמָה seges. *r.* קוּם surgere. גָּדִישׁ meta
frumenti, acervus, cumulus. זַיִת oliva, olivetum.
6 חָתָן gener. (7) נָקַם ultus est, vindicavit. חָדַל
cessavit, desiit.

שׁוּק

8 שׁוֹק crus. יָרֵךְ femur. מַכָּה plaga. r. נכה H. percussit. 3. f. H. סְעִיף ramus. it. scopulus. סֶלַע petra.
9 חָנָה castra metatus est. נָטַשׁ dimisit, diffudit.
10 אָסַר ligavit, vincivit. (12) פָּגַע occurrit, irruit.
13 מוּת mori. inf. & 1. pl. f. H. עֲבֹת & עֲבוֹת contortum, tortile, funis. r. עָבַת contorsit. חָדָשׁ novus.
14 רוּעַ malum esse. H. vociferari. זְרוֹעַ brachium. r. זָרַע seminavit. פִּשְׁתָּה linum. בָּעַר arsit, combustus fuit. מָסַס liquefactus, dissolutus fuit. 3. f. H. W. r. 41. m. II. p. 173. אֵסוּר ligamen, vinculum. r. אָסַר ligavit.
15 לְחִי gena, maxilla. r. לחה. חֲמוֹר asinus. it. acervus. r. חָמַר turbatus est. טְרִיָּה humidum, recens, putridum. נכה H. percussit. 3. f. H.
17 כָּלָה absolvit. שָׁלַךְ H. abjecit. (18) צָמֵא sitivit. תְּשׁוּעָה salus. r. ישע H. servavit. צָמָא sitis.
19 בָּקַע fidit, scidit. מַכְתֵּשׁ mortarium. it. cavum, vallis. r. כָּתַשׁ contudit. שָׁתָה bibit. 3. f. k. חָיָה vixit. 3. f. k.

CAP. XVI.

2 אָרַב insidiatus est. חָרַשׁ aravit. it. surdum egit, tacuit. אוֹר lux. הָרַג occidit.
3 שָׁכַב cubuit. חֲצִי dimidium. אָחַז apprehendit. מְזוּזָה postis. נָסַע profectus est, discessit. בְּרִיחַ vectis, repagulum. r. בָּרַח fugit. שׂוּם ponere. כָּתֵף f. humerus, scapula. (4) אָהַב dilexit. נַחַל vallis.
5 סְרָנִים satrapæ. פָּתָה seductus, persuasus fuit. imp. P. כֹּחַ robur. יָכֹל potuit. אָסַר ligavit. עָנָה respondit. P. afflixit. מֵאָה centum. כֶּסֶף argentum.
6 נגד indicavit. (7) יֶתֶר residuum. it. restis, nervus. r. יתר H. reliquit. לַח humidus, recens, virens. r. לחח. חָרַב siccatus, aridus. 3. præt. Pyh. חָלָה ægrotavit, infirmus fuit. (9) חֶדֶר cubiculum, conclave. אֹרֵב. insidiator. נָתַק avulsit, evulsit, disrupit. פְּתִיל filum, funiculus. נְעֹרֶת stupa. r. נָעַר excussit. רָוַח respiravit. ריח H. odoratus est.

inf.

inf. *H.* יָדַע scivit. (10) הֵתֵל ludificavit. כָּזָב *r.* mendacium. *r.* כָּזַב mentitus fuit.
11 עֲבוֹת funis. *r.* עָבַת. חָדָשׁ novus. מְלָאכָה opus.
12 זְרֹעַ brachium. חוּט filum, funiculus.
13 אָרַג texuit, contexuit. מַחְלָפוֹת *f. pl.* cincinni. *r.* חָלַף mutavit. מַסֶּכֶת liciatorium, jugum textoris. *r.* נָסַךְ libavit. (14) תָּקַע fixit, infixit. יָתֵד clavus. יָקַץ evigilavit, expergefactus est. 3. *f.* K. W. r. 37. m. III. p. 161. שֵׁנָה somnus. *r.* יָשֵׁן dormivit. נָסַע profectus est. *it.* extraxit. אֶרֶג textum. *it.* radius textoris. *r.* אָרַג texuit.
16 צוּק *H.* coarctavit. אלץ *P.* אִלֵּץ ursit, pressit. קָצַר abbreviatus fuit.
17 מוֹרָה novacula. *r.* מָרָה rebellavit. גלח *P.* גִּלַּח rasit, abrasit.
19 יָשֵׁן dormivit. *P.* dormire fecit. בֶּרֶךְ genu. חָלַל perforatus est. *H.* cœpit. עָנָה respondit. *P.* afflixit. *inf.* *P.* סוּר recedere. (2) יָצָא exiit. נָעַר excussit.
21 נָקַר effodit, perfodit. יָרַד descendit. 3. *f.* *H.* נְחשֶׁת æs, numella, compes ærea. *dual.* נְחֻשְׁתַּיִם. טָחַן moluit. commoluit. אָסִיר vinctus. *r.* אָסַר vincivit.
22 שֵׂעָר, שֵׂעָר pilus, capillus. *r.* שָׂעַר horruit. צָמַח germinavit.
23 סְרָנִים satrapæ. אָסַף collegit. זָבַח sacrificavit. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus fuit.
24 הָלַל insanivit. *P.* laudavit. חָרַב siccatus fuit. *H.* vastavit. רָבָה multiplicatus est. חָלָל occisus.
25 שָׂחַק lusit, risit. 3. *f.* *P.* צָחַק risit, lusit. 3. *f.* *P.* עַמּוּד columna. עָמַד stetit. (26) חָזַק invaluit. *H.* apprehendit. ינח posuit, dimisit. מוּשׁ recedere. palpare. *al.* מָשַׁשׁ palpavit, contrectavit. *al.* *r.* ימש. כּוּן aptare. *N.* firmari, confirmari. שען *N.* נִשְׁעַן nixus, innixus fuit. (27) מָלֵא plenus. גַּג tectum.
28 נָקָם ultio. *r.* נָקַם ultus est. עַיִן oculus.
29 לָפַת inclinavit. *it.* apprehendit, complexus est. סָמַךְ nixus, innixus fuit. יָמִין dextra. שְׂמֹאל sinistra.
30 נָטָה extendit se, inclinavit. 3. *f.* K. W. r. 33. ann. I. p. 131. נָפַל cecidit.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XVII.

2 לֻקַּח accepit, abstulit. *præt. Pyal.* אָלָה execratus est, juravit. 2. *præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. אֹזֶן auris.
3 שׁוּב 3. *f. H.* קָדַשׁ *P.* sanctificavit. פֶּסֶל sculptile. *r.* פָּסַל sculpsit. מַסֵּכָה conflatile, fusile. *r.* נָסַךְ fudit, libavit.
4 צֹרֵף conflans, conflator, aurifaber. *r.* צָרַף conflavit.
5 אֵפוֹד cingulum, humerale. תְּרָפִים imagines, idola.
6 יָשָׁר rectum.
7 גּוּר peregrinatus est. *part. K.* W. r. 36. m. III. p. 146. & m. IV. p. 32.
10 עֵרֶךְ instructio, æstimatio. *r.* עָרַךְ ordinavit. *it.* æstimavit. מִחְיָה victus. *r.* חָיָה.
11 יאל *H.* הוֹאִיל voluit, acquievit. יָשַׁב *inf. k.*
12 מָלֵא plenus fuit. *P.* implevit.

CAP. XVIII.

1 שֵׁבֶט tribus. (2) קָצֶה, קְצָה extremum. רָגַל obtrectavit. *P.* exploravit. חָקַר investigavit, scrutatus est. W. r. 48. m. IV. p. 227. לוּן pernoctare.
3 נָכַר alienus fuit, agnovit. הֲלֹם huc.
4 שָׂכַר mercede conduxit.
5 שָׁאַל rogavit. צָלַח prosperatus fuit.
6 נֹכַח coram. (7) בֶּטַח fiducia. בָּטַח confisus est. מִשְׁפָּט judicium, mos. שָׁקַט quievit, quietus fuit. כלם *H.* הִכְלִים pudefecit, pudore affecit. יָרַשׁ hæreditavit. עֶצֶר imperium. *r.* עָצַר clausit, coercuit, imperavit. רָחוֹק longinquus.
9 חָשָׁה siluit, tacuit. *part. H.* W. r. 34. m. I. *β*. p. 138. עצל *N.* נֶעֱצַל pigravit, piger, tardus fuit. יָלַךְ *inf. K.* יָרַשׁ *inf. K.*
10 רָחָב amplus, latus. *r.* רָחַב dilatus est. יָד manus. *it.* spatium. מַחְסוֹר indigentia, penuria. *r.* חָסֵר defecit, eguit. (11) חָגַר cinxit, accinxit. כְּלִי vas, instrumentum. *pl.* כֵּלִים arma.
12 חָנָה castra metatus est.
14 רגל *P.* exploravit. (16) יצב *N.* stetit.
16 חָרַשׁ aravit, tacuit.

Digitized by Google

21 טַף *m.* parvulus. מִקְנֶה pecus. כְּבוּדָה honorata. *it.* gravamen. *al.* pretiosum. *r.* כָּבַר gravis fuit.
22 רָחַק procul abfuit. זָעַק convocavit. דָּבַק *H.* insecutus fuit. (23) סָבַב circumdedit, vertit. 3.*f.* *H.* W. r. 41. p. 175.
25 פָּגַע incurrit, occurrit. מַר amarus.
26 פָּנָה respexit. (27) שָׂרַף combussit.
28 נצל *N.* נִצַּל evasit. *H.* liberavit.
29 יָלַד genuit. *præt. Pyh.* אוּלָם verum.
30 גָּלָה revelavit, migravit, deportatus fuit. *inf. k.*

CAP. XIX.

1 יַרְכָּה latus. פִּילֶגֶשׁ pellex, concubina.
2 זָנָה scortatus est. (3) צֶמֶד copulatio, copula, jugum, par. *r.* צמד *N.* copulavit.
4 חָזַק invaluit. *H.* apprehendit, detinuit. חֹתֵן socer. נַעֲרָה puella. אָכַל comedit. שָׁתָה bibit. לון pernoctare. (5) שכם *H.* mane surrexit. חָתָן gener. סָעַד fulsit. פַּת buccella, frustum. *r.* פתת.
6 יאל *H.* voluit, acquievit. יָטַב bonus fuit.
7 פָּצַר institit, ursit. (8) מהה *Hithp.* הִתְמַהְמַהּ cunctatus, moratus est. נָטָה inclinavit.
9 רָפָה remisit, defecit. עָרַב miscuit. *it.* obscuratus, obtenebratus est. חָנָה castra metatus est, resedit. מָחָר cras. (10) אָבָה voluit. נֹכַח versus, e regione. חָבַשׁ ligavit, stravit. *part. Pah.*
11 יָרַד descendit. *per aphæresin est* רַד. *al.* רָדַד expandit, stravit. (12) סור recedere. 1.*f.k.* נָכְרִי alienus, extraneus. *r.* נָכַר alienus fuit.
14 אֵצֶל apud. (15) רְחוֹב platea. *r.* רָחַב dilatatus est. אָסַף collegit, congregavit.
17 אורח viator. *r.* אָרַח iter fecit. אָנָה quo. מֵאַיִן unde?
19 תֶּבֶן stramen, palea. מִסְפּוֹא pabulum. מַחְסוֹר *m.* egestas, indigentia. *r.* חָסֵר defuit.
21 בָּלַל confudit, miscuit. *it.* pabulum dedit. 3.*f.* *K.* W. r. 41. m. I. p. 171. & r. 10. m. II. 2. p. 29. רָחַץ lavit.
22 יָטַב bene fuit. *H.* benefecit. *part.* *H.* W. r. 37. m. II. p. 159.

p. 159. בְּלִיַּעַל nequam, nullius frugis. דָּפַק pulsavit.
23 רוּעַ malum esse. *H.* malum fecit. 2. *f. H.* W. r. 36. m. III. p. 149. & annot. I. p. 151. נְבָלָה stultitia, nefas. *r.* נָבַל cecidit. *it.* stultescere.
24 בְּתוּלָה virgo, juvencula. עָנָה respondit. *P,* afflixit, compressit. W. r. 34. m. I. α. p. 136.
25 עלל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus est. *Hitbp.* illusit. שַׁחַר aurora.
27 פָּתַח aperuit. נָפַל cecidit. סַף limen, postis. *r.* ספף *Hitbp.* in limine fuit.
29 מַאֲכֶלֶת culter, gladius. אָכַל comedit. נתח *P.* נִתַּח divisit in frusta. נֵתַח frustum, membrum. עֶצֶם os, substantia. גְּבוּל terminus.
30 הָיָה fuit. *præt. N.* יעץ consulere, consilium inire. 2. *imp. k.*

CAP. XX.

1 קָהַל congregavit. עֵדָה *f.* congregatio. *r.* יָעַד.
2 יצב *N.* stetit. *H.* statuit.. פִּנָּה angulus. *pl.* פִּנּוֹת principes. *r.* פנן. רַגְלִי pedes, pedites. שָׁלַף eduxit, detraxit. (3) אֵיכָה quomodo.
4 רָצַח occidit. *part. fœm. N.*
5 סָבַב circumdedit. דָּמָה similis fuit. *P.* cogitavit, proposuit sibi. 3. *pl. præt. P.* עָנָה *P.* afflixit, compressit.
6 אָחַז cepit, apprehendit. שָׂדֶה ager. זִמָּה cogitatio, scelus. *r.* זָמַם cogitavit.
7 יְהַב *chald.* dedit. *imp. K.* עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit. הֲלוֹם hac, hic.
10 רְבָבָה myrias *r.* רָבַב multum esse. צֵדָה commeatus. *r.* צוּד venari.
11 חָבֵר socius, sodalis. *r.* חָבַר sociatus, conjunctus fuit.
13 בָּעַר arsit. *P.* perdidit, removit. רָעָה malum. אָבָה voluit. (15) פָּקַד visitavit, recensuit, numeravit.
17 אִטֵּר præclusus. *r.* אָטַר clausit. קָלַע sculpsit. *it.* funda misit. שֵׂעָר *m.* שַׂעֲרָה *f.* horror. *it.* pilus, capillus. *r.* שָׂעַר horruit. חָטָא erravit, peccavit.
18 שָׁאַל rogavit. תְּחִלָּה initium, principium.
20 עָרַךְ ordinavit, disposuit.
21 שָׁחַת corrupit, perdidit. (22) יָסַף addidit.

23 בָּכָה flevit. עֶרֶב vefpera. נָגַשׁ acceffit, appropinquavit. *inf.* K. W. r. 38. ann. 2. p. 169.
26 צוּם jejunare. שֶׁלֶם facrificium pacificum.
27 אָרוֹן arca. (28) חָדַל ceffavit.
29 אֹרֵב *m.* infidiæ, infidiarum locus.
31 נָתַק avulfit. חָלַל perforatus eft. *H.* incepit. 3. *f.* *H.* מְסִלָּה via trita, ftrata. *r.* סָלַל aggregavit.
32 נָגַף cæcidit, percuffit. נוּס fugere.
33 גּוּחַ prodire, erumpere. *part.* *Hoph.* W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. I. p. 151. מַעֲרָה nuditas, denudatio, fpelunca. *r.* עָרָה nudari. מוֹעֵד *m.* tempus ftatutum.
37 חוּשׁ feftinare. 3. *præt.* *H.* פָּשַׁט exuit, irruit, irrupit. מָשַׁךְ traxit, extraxit, protraxit.
38 מוֹעֵד tempus ftatutum, cœtus. הֶרֶב multum. *r.* רָבָה multus fuit. *imp.* *H.* מַשְׂאֵה elatio. עָשָׁן fumus.
39 הָפַךְ vertit, convertit. 3. *f.* *k.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104.
40 מַשְׂאֵת *f.* onus. *it.* incendium. כָּלִיל perfectum, confummatio. *r.* כָּלַל perfecit, abfolvit.
41 הָפַךְ vertit. בהל *N.* perturbatus fuit. נָגַע tetigit.
42 פָּנָה refpexit. דָּבַק adhæfit. עִיר civitas. שִׁחֵת corrupit. (43) כִּתֵּר cinxit. רָדַף perfecutus eft. מְנוּחָה quies. *r.* נוּחַ quiefcere, דָּרַךְ conculcavit.
44 נָפַל cecidit. (45) נוּס fugere. סֶלַע petra. עלל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus eft. 3. *f.* *P.* גָּדַע exfcidit. נכה *H.* percuffit. (46) שָׁלַף extraxit.
47 חֹדֶשׁ menfis. (48) שׁוּב reverti. מְתֹם homo. *al.* perfectio, integritas.

CAP. XXI.

2 בָּכָה flevit. בְּכִי fletus.
3 פָּקַד vifitavit. *N.* defideratus fuit.
4 שכם *H.* mane furrexit. בָּנָה ædificavit. עֹלָה holocauftum. שֶׁלֶם pacificum.
5 קָהָל cœtus. שְׁבוּעָה juramentum, adjuratio. *r.* שבע *N.* juravit.
6 נָחַם folatus eft. *it.* pœnituit. גָּדַע excidit.

יתר

7 יתר N. relictus est. part. N. בִּלְתִּי non. בָּתֵּן inf. k. בַּת filia. (11) מִשְׁכָּב cubile, concubitus. r. שָׁכַב cubuit. חרם H. devovit.
12 נַעֲרָה puella. r. נָעַר excussit. בְּתוּלָה virgo.
15 פֶּרֶץ ruptura. (16) שמד H. perdidit.
17 יְרֻשָּׁה f. possessio. פְּלֵיטָה f. evasio, residuum. מָחָה delevit, abstersit. (18) יָכֹל potuit.
19 מִזְרָח oriens. מְסִלָּה semita. עֹלָה hostia. it. ascensus.
20 אָרַב insidiatus est. כֶּרֶם vinea.
21 חָלַל perforatus est. it. saltavit, tripudiavit. inf. k. מְחוֹל m. מְחוֹלָה f. chorus. חָטַף rapuit.
22 ריב litigare. חָנַן gratiosus fuit. אָשַׁם deliquit, reus fuit. (23) גָּזַל rapuit, abripuit. נַחֲלָה possessio.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

I. SAMUELIS. CAP. I.

2 יֶלֶד puer, puerilis. r. יָלַד genuit.
3 יוֹם dies. שָׁחָה incurvatus est. זָבַח mactavit, sacrificavit. כֹּהֵן sacerdos. (4) מָנָה portio, pars. r. מָנָה numeravit. (5) אַף facies. אָהֵב amavit. סָגַר clausit. רֶחֶם uterus.
6 כָּעַס indignatus est. P. irritavit. כַּעַס indignatio. צָרָה hostis, æmula. r. צוּר obsidere, arctare. רָעַם tonuit, commotus fuit. inf H. W. r. 7. m. III. p. 14 sq.
8 בָּכָה flevit. רוּעַ malum esse. 3. f. H.
9 אָכַל comedit. שָׁתָה bibit. מְזוּזָה f. postis. הֵיכָל palatium, templum. (10) מַר amarus. פָּלַל judicavit. Hitbp. הִתְפַּלֵּל oravit, supplicavit. בָּכָה flevit.
11 נָדַר vovit. עֳנִי afflictio. אָמָה ancilla. זָכַר recordatus est. שָׁכַח oblitus est. מוֹרָה novacula. r. מָרָה rebellavit. (12) רָבָה multiplicatus est. שָׁמַר custodivit. פֶּה os.
13 נוּעַ movere. part. pl. fœm. k. W. r. 36. p. 146. חָשַׁב cogitavit, putavit. שִׁכּוֹר m. ebrius. שִׁכֹּרָה f. ebria. r. שָׁכַר inebriatus est. (14) סור recedere. יַיִן vinum. (15) קָשֶׁה m. קָשָׁה f. durus. r. קָשָׁה durus

Digitized by Google

rus difficilis fuit. * שֵׁכָר inebriativum, sicera. שָׁפַךְ fudit, effudit.
16 רֹב multitudo. שִׂיחַ meditatio, querela. r. שׂוּחַ meditari. כַּעַס indignatio.
17 עָנָה respondit. יָלַךְ ivit. *imp. K.* שְׁאֵלָה petitio, *cum suff.* שֵׁאֱלָתֵךְ *contracte* שֵׁלָתֵךְ r. שָׁאַל rogavit.
19 שׁכם *H.* mane surrexit. שָׁחָה incurvatus est.
20 תְּקוּפָה circumactio, revolutio. הָרָה concepit. יָלַד peperit. שָׁאַל I. *præt.* K. W. r. 23. p. 83.
22 גָּמַל retribuit. *it.* ablactavit. 3. *f.* N. בּוא I. *præt.* H.
23 קוּם surgere. *H.* stabilire. 3. *f.* H. יָנַק suxit. 3. *f.* H. W. r. 37. m. II. p. 159. & r. 10. m. II. 2. p. 29.
24 פַּר juvencus. נֵבֶל uter, lagena. נַעַר puer.
25 שָׁחַט mactavit. (26) יצב *N.* stetit. *part.* N.
28 שָׁאַל rogavit. *H.* commodato dedit, mutuavit.

CAP. II.

1 עָלַץ exultavit. רוּם tollere. קֶרֶן cornu. רָחַב dilatatus est. פֶּה os. שָׂמַח lætatus est. יְשׁוּעָה salus.
2 בִּלְתִּי non, præter. צוּר rupes.
3 גָּבֹהַּ *m.* גְּבֹהָה *f.* altitudo, excelsus, a. r. גָּבַהּ altus fuit. עָתָק durus, mordax. r. עָתַק consenuit. דֵּעָה scientia. r. יָדַע scivit. תָּכַן expendit, perpendit. *Niph.* aptum, dispositum est. עֲלִילָה actio. r. עלל *P.* fecit, operatus est.
4 גִּבּוֹר fortis. חָתַת fractus fuit. *partic.* W. r. 41. m. II. p. 173. כָּשַׁל impegit, offendit. אָזַר cinxit, accinxit. חַיִל robur. (5) שָׂבֵעַ satur. r. שָׂבַע satiatus fuit. שָׂכַר mercede conduxit. רָעֵב esuriens, famelicus. r. רָעֵב esurivit. חָדַל cessavit. עָקָר sterilis. r. עָקַר eradicavit, extirpavit. אֻמְלַל languidus. r. אָמַל infirmavit. *it.* debilitatus fuit.
6 מוּת mori. *part.* H. חָיָה vixit. *part.* P. יָרַד descendit. *part.* H. עָלָה ascendit. 3. *f.* H.
7 יָרַשׁ hæreditavit. *it.* expulit, depauperavit. עָשַׁר ditavit. שָׁפֵל humilis fuit. *H.* humiliavit. רוּם altum, elatum esse. *part.* P. W. r. 36. m. V. p. 156.

קוּם

8 קוּם surgere. *part. H.* אַשְׁפֹּת fimus, stercus. רוּם tollere. אֶבְיוֹן egenus. *r.* אָבָה voluit. יָשַׁב sedit. *inf. H.* נָדִיב princeps. כִּסֵּא thronus. נָחַל possedit. מְצוּקִים *m. pl.* situs, cardines. *r.* צוּק arctari. שִׁית ponere. 3. *f. H.* תֵּבֵל orbis.
9 חָסִיד sanctus, pius. דָּמַם siluit. *N.* eversus, vastatus est. 3. *pl. f. N.* W. r. 41. m. I. p. 171.
10 חָתַת *P.* contrivit. רִיב litigare. רָעַם tonuit. אֶפֶס finis. *r.* אָפֵס desiit. (11) שָׁרַת ministravit.
13 בָּשַׁל coctus fuit. מַזְלֵג fuscina, tridens.
14 כִּיּוֹר labrum, lavacrum. *r.* כִּיר. דּוּד calathus. קַלַּחַת lebes, ahenum, olla. פָּרוּר cacabus, olla.
15 קָטַר adolevit. צָלָה assavit. *inf. k.* חֵלֶב adeps.
16 אוָּה desideravit, concupivit. חוֹק *m.* חָזְקָה *f.* robur, violentia. *r.* חָזַק invaluit.
17 נָאַץ sprevit, contemsit.
18 חָגַר accinxit. אֵפוֹד cingulum humerale. בַּד linteum.
19 מְעִיל pallium. עָלָה ascendit. *it. H.* sacrificavit.
20 שְׁאֵלָה petitio.
22 שָׁכַב cubuit. נָשִׁים mulieres. צָבָא ministravit.
24 שְׁמוּעָה & שְׁמֻעָה auditio, rumor, fama. שָׁמַע audivit.
25 פָּלַל judicavit, adjudicavit. *Hithp.* supplicavit.
27 גָּלָה revelavit. *N.* apparuit. 1. *praet. N.* W. r. 33. 4. p 128. r. 34. m. III. 2. 141. sq.
28 בָּחַר elegit. נָשָׂא tulit. *inf. k.*
29 בָּעַט recalcitravit. בָּרָא creavit. *it.* saginavit. כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit.
30 נָאַם dixit. *partic. Pah. constr.* נְאֻם dictum. חָלִילָה absit. בָּזָה sprevit. קָלַל levis, vilis fuit. 3. *f. N.*
31 גָּדַע abscidit, exscidit. זְרֹעַ brachium.
32 נבט *N.* נִבַּט intuitus est.
33 כָּרַת exscidit. כָּלָה consumi, deficere *inf. P.* ארב *H.* הֶאֱרִיב cruciavit. מַרְבִּית multitudo, amplitudo. *r.* רָבָה multus fuit.
36 יתר *N.* reliquus fuit. *part. N.* אֲגוֹרָה nummulus. *r.* אָגַר collegit. כִּכָּר frustum. סָפַח aggregavit, cooptavit. כְּהֻנָּה sacerdotium. *r.* כהן *P.* sacerdotem egit.

Digitized by Google

CAP. III.

1 יָקָר pretiosus, rarus, carus. r. יָקַר pretiosus fuit. חזון
visio. r. חָזָה vidit. פָּרַץ rupit.
2 שָׁכַב cubuit. חָלַל perforatus est. H. incepit. כָּהָה caligavit. *inf. P.* (3) כָּבָה extinctus est.
6 רוּץ currere. (6) יָסַף addidit.
7 גָּלָה revelavit. (8) בִּין intelligere. 3.*f. H.* W. r. 36. m. III. 2. p: 149. & annot. I. p. 151.
11 צָלַל obumbratus est, tinnivit. 3.*f. H.* W. r. 41. m. II. p. 173. אֹזֶן auris. נגד annunciavit.
12 כָּלָה perfectus est. (14) כָּפַר picavit. *P.* expiavit.
15 פָּתַח aperuit. דֶּלֶת ostium. מַרְאֶה visio. *r.* רָאָה vidit.
17 כָּחַד celavit, abscondit. יָסַף addidit. 3.*f. H.* נגד *H.* indicavit. (19) נָפַל cecidit.
20 נָבִיא propheta.

CAP. IV.

1 חָנָה castra metatus est. (2) עָרַךְ ordinavit.
4 נָטַשׁ dimisit, diffudit se, omisit. נָגַף cecidit, percussit. נכה *H.* הִכָּה percussit. מַעֲרָכָה ordo, acies. *r.* עָרַךְ.
5 רוּעַ malum esse, videri. *H.* clanxit, vociferatus est. תְּרוּעָה clangor, vociferatio. הום turbare. *N.* tumultuatus, perturbatus est. 3.*f.* *N.* W. r. 36. m. II. p. 148. *al. ex* נָהַם rugiit. 3. *sing. fut.* K. W. r. 38. p. 166. & r. 7. m. III. p. 14.
8 אַדִּיר magnificus, validus. נכה *H.* percussit. מַכָּה percussio. (9) חָזַק fortis fuit. *Hithp.* fortem se præbuit. (10) לָחַם edit, pugnavit. נָגַף percussit. נוּס fugere. נָפַל cecidit. רַגְלִי pedes, pedites. (12) מַד mensura. *it.* vestis. *r.* מָדַד mensuravit. קָרַע fidit, laceravit. *part. pl. Pah.*
13 נכה *H.* percussit. *al. Keri.* יַד & יָד manus, versus, latus. צָפָה speculatus est, expectavit. חָרֵד trepidus. *r.* חָרַד trepidavit. נגד *H.* indicavit. זָעַק clamavit.
14 צְעָקָה clamor. הָמוֹן strepitus, tumultus. *r.* הָמָה tumultuatus fuit.
15 קוּם surgere, stare. (17) עָנָה respondit. בשׂר nunciavit. מַגֵּפָה plaga. *r.* נָגַף.

18 זָכַר meminit. אָרוֹן arca. אֲחֹרַנִּית retrorſum. r. אָחַר diſtulit. שָׁבַר fregit. מַפְרֶקֶת cervix. r. פָּרַק rupit.
19 כַּלָּה ſponſa, nurus. r. כָּלַל perfecit, abſolvit. הָרָה concepit. יָלַד genuit, peperit. W. r. 37. annot. 2. p. 165. & r. 44. α. p. 191. חָם ſocer. כָּרַע incurvavit ſe. הָפַךְ vertit, convertit ſe. 3. *pl. præt. Niph.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. & r. 4. p. 9. צִירִים *m. pl.* cruciatus, dolores. r. צוּר oblidere, arctare.
20 נִצַּב ſtetit. *part. N.* יָרֵא timuit. עָנָה reſpondit. שׁוּת ponere. (21) גָּלָה migravit, abductus eſt.

CAP. V.

1 בּוֹא venire. *H.* adducere. 3. *f. H.*
3 יצג *H.* הִצִּיג ſtatuit, collocavit. שׁכם mane ſurrexit. שׁוּב reverti.
4 כָּרַת cecidit, amputavit. מִפְתָּן limen. שָׁאַר reliquus fuit. (6) שָׁמֵם deſolavit. 3. *f. P.* W. r. 41. m. II. p. 173. עֳפָלִים *m. pl.* hæmorrhoides.
7 קָשָׁה durum fuit.
8 סְרָנִים *m. pl.* axes, ſatrapæ. סָבַב circuivit, ambivit. 3. *ſing. fut. k.* W. r. 41. m. I. p. 171.
9 מְהוּמָה divexatio, turbatio. r. הוּם turbare. נכה *H.* percuſſit. 3. *f. H.* שׂחר, סָתַר latuit, abſcondit ſe. 3. *f. N. qu. Cod.* שׂחר.
11 מָוֶת mors. r. מוּת mori.
12 שַׁוְעָה vociferatio, clamor. r. שָׁוַע vociferari.

CAP. VI.

2 קָסַם divinavit. (3) אָשָׁם reatus, oblatio pro reatu. r. אָשַׁם reus fuit, deliquit. רָפָא ſanavit.
4 עַכְבָּר mus. (5) שָׁחַת corrupit, perdidit. קָלַל levis fuit. 3. *f. H.* W. r. 41. m. I. p. 172. & m. V. p. 174.
6 כָּבַד grave eſſe. *P.* aggravavit. עלל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus eſt. (7) עֲגָלָה plauſtrum. חָדָשׁ novus. פָּרָה juvenca, vacca. עָלוֹת lactantes. r. עול *Arab.* aluit, nutrivit. עוֹל jugum.
8 אַרְגָּז area, capſula. r. אָרַג texuit. צַד latus.

9 נָגַע tetigit, attigit. מִקְרֶה casus, eventus. r. קָרָה evenit, obvenit. (10) אָסַר ligavit. כָּלָא clausit. כָּלוּ pro כָּלְאוּ. W. r. 36. m. 3. p. 146.
11 טְחֹרִים m. pl. hæmorrhoides. (12) יָשַׁר rectus fuit. P. rectavit. מְסִלָּה semita. r. סָלַל. גָּעָה mugivit.
13 קָצַר abbreviatus est, messuit. קָצִיר messis. שָׂמַח lætatus est. (14) בָּקַע scidit. עָלָה ascendit. H. obtulit. יָרַד descendit. (15) אַרְגָּז capsa.
18 מִבְצָר munitio. r. בָּצַר præcidit. P. munivit. כֹּפֶר pix. it. vicus, villa. r. כָּפַר picavit. פְּרָזִי paganus.
19 נכה H. percussit. אָבַל luxit, doluit.
20 יָכֹל potuit. 3. f. K.

CAP. VII.

2 יָשַׁב sedit. inf. k. נָהָה lamentatus est. 3. f. N.
3 שׁוּב reverti. סוּר recedere. נֵכָר peregrinus. תָּוֶךְ medium. כּוּן aptare. H. parare. נצל H. eripuit.
5 קָבַץ collegit. פָּלַל judicavit. Hithp. oravit.
6 שָׁאַב hausit. שָׁפַךְ effudit. צוּם jejunare. 3. f. K.
8 חָרַשׁ aravit. it. siluit. זָעַק clamavit.
9 טָלֶה agnus. חָלָב lac. כָּלִיל totum, perfectum.
10 רָעַם tonuit, commotus fuit. הָמַם profligavit, contrivit. 3. f. K. W. r. 41. m. II. p. 173.
12 עָזַר auxiliatus est.
13 כנע N. נִכְנַע depressit, depressus fuit.
17 תְּשׁוּבָה reversio. r. שׁוּב.

CAP. VIII.

1 שׂוּם ponere. 3. f. H.
2 מִשְׁנֶה duplum, secundus. r. שָׁנָה iteravit, mutavit.
3 בֶּצַע & בֶּצַע frustulum. it. quæstus, lucrum. r. בָּצַע quæstum fecit. שֹׁחַד munus. r. שָׁחַד muneravit. נָטָה inclinavit. 3. f. H.
4 קָבַץ collegit.
6 יָרַע malus fuit. (7) מָאַס sprevit, aspernatus est. מָלַךְ regnavit.
8 עָלָה ascendit. inf. H. עָזַב reliquit.

Digitized by Google

9 עוּד *H.* testificari. *infin.* & 2. *sing. fut. Hiph.* W. r. 36. m. II.
1. & 2. p. 148. seq. & ann. 1. p. 151. נגד *H.* indicavit.
10 שָׁאַל rogavit. (11) מֶרְכָּבָה currus. *r.* רָכַב equitavit. פָּרָשׁ eques. *r.* פָּרַשׁ exposuit. רוּץ currere. 3. *pl. præt. K.* (12) שׂוּם ponere. שַׂר princeps. חָרִישׁ aratio. *r.* חָרַשׁ aravit. קָצַר messuit.
13 רַקָּח unguentarius. *r.* רָקַח condivit. טַבָּח coquus. *r.* טָבַח mactavit. אֹפָה coquus, pistor. *r.* אָפָה coxit, pinsuit. (14) שָׂדֶה ager, כֶּרֶם vinea. זַיִת oliva.
15 זֶרַע semen עָשַׂר decimavit. סָרִיס eunuchus.
16 בָּחוּר juvenis. מְלָאכָה opus. (18) בָּחַר elegit.
19 מֵאֵן renuit, recusavit.

CAP. IX.

2 שְׁכֶם humerus, dorsum. גָּבֹהַּ altus.
3 אָבַד periit, interiit, amisit. 3. *f. K.* W. r. 30. m. II. p. 102. אָתוֹן asina. נַעַר puer. בִּקֵּשׁ quæsivit.
4 מָצָא invenit. (5) יָלַךְ ivit. *imp. k.* שׁוּב reverti. חָדַל cessavit. דָּאַג sollicitus fuit, anxie timuit.
6 נגד *H.* indicavit. (7) אָזַל abiit, digressus est. כְּלִי vas. תְּשׁוּרָה munus, donum. *r.* שׁוּר canere. *it.* munera deferre. (8) רֶבַע quarta pars, quadrans. *r.* רָבַע quadratus fuit. (9) לְפָנִים antea, olim. יָלַךְ *inf. K.* דָּרַשׁ quæsivit. רָאָה vidit. *part.*
11 נַעֲרָה puella. יָצָא exiit. שָׁאַב hausit.
12 עָנָה respondit. מָהַר dotavit. *P.* festinavit. בָּמָה excelsum. (15) גָּלָה revelavit. *N.* apparuit. אֹזֶן auris. (16) מָשַׁח unxit. נָגִיד antecessor, dux, princeps. ישע *H.* salvavit צְעָקָה clamor.
17 עָצַר clausit, cohibuit, imperavit. (18) נָגַשׁ accessit.
20 חֶמְדָּה desiderabile, desiderium. *r.* חָמַד desideravit.
21 קָטָן parvus. צָעִיר parvus. (22) לִשְׁכָּה cubiculum.
23 טַבָּח coquus. נָתַן *imp. K.* מָנָה portio, pars. *r.* מָנָה numeravit. (24) רוּם tollere. שׁוֹק armus. שָׁאַר reliquus fuit. שָׁמַר custodivit.
25 יָרַד descendit. גָּג tectum.
26 עָלָה ascendit. *inf. k.* שַׁחַר aurora. (27) קָצֶה finis.

CAP. X.

1 פּוּךְ lenticula. יָצַק fudit, effudit. 3. *sing. f. k.* W. r. 37. m.
I. p. 157. נָשַׁק osculatus, deosculatus est. נַחֲלָה possessio. נָגִיד princeps.
2 יָלַךְ *inf. k.* מָצָא invenit. קְבוּרָה sepultura. *r.* קָבַר sepelivit. נָטַשׁ dimisit. דָּאַג sollicitus fuit.
3 חָלַף mutavit, præteriit, transivit. הָלְאָה ultra. אֵלוֹן planities. גְּדִי hœdus. כִּכָּר orbis, placenta. נֵבֶל uter, lagena. (5) גִּבְעָה *f.* collis. נְצִיב statua, statio. נְצִיבִים stationarii. *r. inus.* נצב. פָּגַע occurrit, obviavit. חֶבֶל funis. *it* turba, caterva. *r.* חָבַל ligavit. נֵבֶל uter. *it.* nablium. *r.* נָבַל cecidit. תֹּף tympanum. *r.* תָּפַף tympanizavit. חָלִיל tibia, fistula. *r.* חָלַל profanatus est, saltavit, tripudiavit. כִּנּוֹר cithara. נבא *N.* prophetavit. (6) צָלַח prosperatus est. *it.* irruit. הָפַךְ mutavit. 2. *præt. N.* (8) יָחַל *P.* & *H.* הוֹחִיל expectavit. (9) שְׁכֶם humerus. אוֹת signum, miraculum. (10) תָּוֶךְ medium.
11 תְּמוֹל & אֶתְמוֹל heri. שִׁלְשׁוֹם nudius tertius.
12 מָשָׁל sententia, proverbium. *r.* מָשַׁל dominatus est. *it.* parabolice locutus est.
13 כָּלָה consumtus est. *P.* absolvit. בכא *inf. Hithp.*
14 דּוֹד dilectus, amicus, patruus.
16 מְלוּכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. (17) צָעַק clamavit.
18 נצל *Hiph.* eripuit. לָחַץ pressit, oppressit.
19 מָאַס sprevit (20) קָרַב appropinquavit. 3. *f. H.* לָכַד cepit, deprehendit. (22) חבא *N.* נֶחְבָּא abscondit se, latitavit. כְּלִי vas, instrumentum.
23 רוּץ currere. גָּבַהּ altus fuit.
24 בָּחַר elegit. (25) כָּתַב scripsit. ינח *H.* posuit. נָגַע tetigit. (27) בָּזָה sprevit, contemsit. חָרַשׁ aravit. *it.* tacuit, siluit.

CAP. XI.

1 חָנָה castra metatus est. כָּרַת excidit, pepigit. *imp. k.*
2 נָקַר effodit, perfodit. שׂוּם ponere. חֶרְפָּה opprobrium.
3 רָפָה remittere, desistere. *imp. H.* W. r. 33. ann. 2. p. 135.

בכה

4 בָּכָה flevit. (6) צָלַח prosperatus est, irruit. חָרָה exarsit.
7 צֶמֶד jugum. נתח Pyh. נָתַח divisit. נָפַל cecidit.
9 חָמַם caluit, incaluit, calefactus fuit. infin. Kal. W. r. 41. m. I. p. 171.
11 אַשְׁמֹרֶת vigilia. r. שָׁמַר custodivit. נכה H. percussit. 3. f. H. חוֹם calor, æstus. r. חָמַם incaluit. פוּץ spargere se, dispergi. 3. pl. fut. K. W. 36. ann. 1. p. 146. & ann. 3. p. 151. add. r. 44. ∗. p. 188.
12 מות mori 1. f. H. (14) חָדַשׁ innovavit.
15 מָלַךְ regnavit. 3. f. H. שֶׁלֶם pacificum. שָׂמַח lætatus est.

CAP. XII.

2 זָקֵן senuit. שׂוב canescere. נְעוּרִים pueritia, adolescentia. r. נָעַר excussit.
3 עָשַׁק oppressit, fraudavit. רָצַץ concussit, quassavit. 1. sing. præt. K. W. r. 41. m. II. & III. p. 174. כֹּפֶר pix, expiatio, pretium. עלם N. occultavit se. 1. f. H.
7 יצב N. stetit. (8) זָעַק clamavit. יָשַׁב sedit. 3. f. H.
9 שָׁכַח oblitus est. מָכַר vendidit, tradidit.
10 עָזַב reliquit. נצל H. liberavit.
14 מָרָה rebellis fuit, rebellavit. 2. pl. fut. Hiph. W. r. 34. m. I. ∗. p. 136.
17 קוֹל vox, sonus. pl. tonitrua.
20 סוּר recedere. (21) תֹּהוּ inanitas. it. idolum. r. תהה. יעל H. הוֹעִיל profuit, utile fuit.
22 נָטַשׁ demisit, reliquit. יאל H. הוֹאִיל voluit, acquievit.
23 חָלִילָה absit. חָדַל cessavit. פָּלַל judicavit. Hithp. oravit. יָרָה jecit. H. docuit.
24 גָּדַל magnus fuit.
25 רוּעַ malum esse. סָפָה consumere, perdere.

CAP. XIII.

1 מָלַךְ regnavit. inf. K. (3) נכה H. percussit. נְצִיב statua, stationarius. תָּקַע clanxit.
4 בָּאַשׁ putruit, fœtuit. (6) נָגַשׂ exegit. N. arctatus, pressus fuit. חבא H. abscondit. מְעָרָה spelun-

Digitized by Google

ca. *r.* עָרָה nudatus est. חוֹחַ spina, paliurus *pl.* חֲוָחִים.
צְרִיחַ arx, propugnaculum. *r.* צָרַח clamavit. באר &
בּוֹר fovea. *r.* באר *P.* declaravit.
7 חָרַד tremuit.
8 יחל *P.* יִחֵל moratus est, expectavit. 3. *sing. fut.* *K.* W. r.
37. m. III. p. 161. פוץ dispergi.
11 נָפַץ dispersus fuit. (12) חָלָה ægrotavit. *Pih.*
precatus est. 1. *sing. præt. Pih.* (12) אפק *Hithp.* confirmavit, corroboravit se.
13 סכל *N.* stulte egit. כון aptare *H.* firmare.
18 שקף *N.* נִשְׁקַף spectavit, prospectavit. גַּיְא & גַּי vallis.
19 חָרָשׁ faber, artifex. *r.* חָרַשׁ aravit. *it.* fabrificavit. חֲנִית
hasta, lancea. *r.* חָנָה castra metatus est.
20 לָטַשׁ acuit, polivit. מַחֲרֶשֶׁת vomer. *r.* חָרַשׁ. אֵת ligo.
קַרְדֹּם securis. מַחֲרֵשָׁה rutrum, sarculum. *r.* חָרַשׁ.
21 פְּצִירָה lima. *r.* פָּצַר urfit. קִלְּשׁוֹן furca, tridens. *r.*
inus. קלשׁ. דָּרְבָן aculeus, stimulus. *r.* *inus.* דרב.
22 מִלְחָמָה & מִלְחֶמֶת bellum. *r.* לָחַם pugnavit.
23 מַצָּב statio militum. *r.* יצב. מַעֲבָר & עֵבֶר transitus. *r.* עָבַר.

CAP. XIV.

1 מַצָּב statio, acies stationaria. *r.* יצב *N.* stetit. *H.* statuit.
לוֹ iste. (2) רִמּוֹן malum punicum, malogranatum. (5) מָצוּק situs, constitutus. *r.* צוק arctari.
6 עָרֵל præputiatus, incircumcisus. *r.* עָרַל præputiatus
fuit. מַעְצוֹר prohibitio, impedimentum. *r.* עָצַר cohibuit. רַב multum. מְעַט parum.
8 גָּלָה revelavit, apparuit, migravit. 1. *præt. N.*
9 דָּמַם siluit. *metaph.* quievit, substitit. 2. *pl. imper. Kal.*
W. r. 41. m. II. p. 173. נָגַע tetigit.
11 חוֹר foramen, caverna. *r.* חָרַר adustus fuit. *chald.* perforavit. חבא occultavit. se.
13 מוּת mori. *part. P.* (14) מַכָּה strages. *r.* נכה *N.*
percussit. מַעֲנָה jugerum. *r.* עָנָה. צֶמֶד copulatio,
jugum, par. (15) חֲרָדָה tremor. *r.* חָרַד tremuit.
שָׁחַת corrupit. *part. H.* רָגַז commotus est.

צפה

16 צָפָה speculatus est. *part. K.* הָמוֹן turba. מוּג liquefieri, dissolvi. 3.*sing. pr. Niph.* W. r. 36. m. II. p. 148. & ann. p. 151. הָלַם contudit, obtudit.

17 נָגַשׁ accessit. *P.* tetigit. *imp. H.*

19 רָבַב multiplicatus est. אָסַף collegit.

20 מְהוּמָה strepitus, tumultuatio. *r.* הוּם turbare.

24 אָלָה execratus est, juramento obstrinxit. 3.*f.H.* forma est ex יאל *H.* הואיל voluit, acquievit. נָקַם ultus est, vindicavit. טָעַם gustavit.

25 יַעַר & יַעְרָה sylva. *it.* favus. דְּבַשׁ mel.

26 הֵלֶךְ itio, fluxus. נשׂג *H.* attigit. שְׁבֻעָה juramentum. *r.* שבע *N.* juravit. *H.* objuravit.

27 קָצֶה extremitas, finis. מַטֶּה virga, scipio, baculus. *r.* נָטָה inclinavit. טָבַל tinxit, intinxit. יַעְרָה sylva. *it.* mel silvestre.

28 עָיֵף lassus, defatigatus fuit. 3.*f. K.*

29 עָכַר turbavit. אור lucere. (30) שָׁלָל præda. *r.* שָׁלַל prædatus est. (32) עָשָׂה fecit. שָׁחַט mactavit. (33) נגד *H.* indicavit. חָטָא peccavit. בָּגַד perfide egit, prævaricatus est. גָּלַל volvit. 2.*pr. imper. Kal.* W. r. 41. m. II. p. 173.

34 פוּץ dispergi. נָגַשׁ accessit. *imper. H.*

35 בָּנָה ædificavit. 3.*f. K.* W. r. 33. p. 131. חָלַל perforatus est. *H.* incepit. (36) יָרַד descendit. 1.*f. K.* בָּזַז prædatus, deprædatus est. 1. *sing. fut. K.* W. r. 41. m. I. p. 171. שָׁאַר reliquus fuit. 1.*f. H.*

38 נָגַשׁ accessit, appropinquavit. 2.*pl. imp. Kal.* W. r. 38. ann. I. p. 168. פִּנָּה angulus. *pl.* פנות anguli, turres. *it.* principes. *r.* פנן (39) ישע *H.* salvavit. יֵשׁ est, sunt. (41) יָהַב dedit. 2. *sing. imp. K.* W. r. ann. I. p. 164. לָכַד cepit. (42) נָפַל cecidit. *imp. H.* (45) שַׂעֲרָה pilus, capillus. *r.* שָׂעַר horruit. פָּדָה redemit. (47) רָשַׁע improbus fuit. *Hiph.* improbavit, damnum dedit.

48 נכה *H.* percussit. 3.*f. H.* שָׁסָה diripuit.

49 בְּכִירָה primogenita. קָטָן parvus.

50 דּוֹד patruus. (52) אָסַף collegit.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XV.

2 עָלָה ascendit. (3) יֵלֵךְ *imp.* *K.* נכה *H.* percussit. חרם *H.* anathematizavit. חָמַל pepercit. מות mori. 2. *præt.* *H.* עוֹלֵל parvulus, puerulus. *r.* *inuf.* עלל. יָנַק fuxit.
4 שָׁמַע audivit. *P.* convocavit. רַגְלִי pedes.
5 ריב litigare, pugnare.
6 סור recedere. יָרַד descendit.
8 תָּפַשׂ cepit, prehendit.
9 מֵיטַב bonitas. *r.* יָטַב bonus fuit. מִשְׁנֶה duplicitas. *it.* secundus, secundarius. *r.* שָׁנָה iteravit. כַּר agnus. *r.* כרר. אָבָה voluit. 3. *pl.* *præt.* *K.* W. r. 34. m. I. *α.* p. 136. נְמִבְזָה contemtibilis. *r.* בָּזָה sprevit, contemsit. מָסַס liquefactus, dissolutus fuit. 3. *sing.* *præt.* *N.* W. r. 41. m. I. ann. 1. p. 172. & m. V. p. 174
11 נִחַם pœnituit. חָרָה exarsit. זָעַק clamavit.
12 נגר *H.* indicavit. 3. *præt.* *Hoph.* יצב *H.* constituit. סָבַב circumdedit. 3. *f.* *N.* עָבַר transiit. יָרַד descendit.
13 קום surgere. *H.* stabilire, erigere.
15 יוֹתֵר residuum, restans, excellens.
16 רָפָה remisit, cessavit. *imp.* *H.* נגר *H.* indicavit. 1. *f.* *H.*
18 לָחַם edit, pugnavit. כָּלָה absolvit, consumtus est.
19 עָטָה operuit, obvelavit. 2. *sing.* *fut.* *Kal.* W. r. 33. ann. I. *β.* p. 132. *al.* עיט *H.* הֵעִיט involavit, irruit.
22 חֵפֶץ voluntas, desiderium. *r.* חָפֵץ voluit. קָשַׁב auscultavit, attendit. אַיִל aries.
23 קֶסֶם divinatio, incantatio. *r.* קָסַם divinavit. מְרִי & מֶרִי rebellio. *r.* מָרָה rebellavit. תְּרָפִים *m.* *pl.* idola, imagines. פָּצַר institit, ursit.
25 שָׁחָה incurvatus est. (26) מָאַס sprevit.
27 חָזַק invaluit. *H.* apprehendit. כָּנָף ala. מְעִיל pallium. קָרַע discidit.
29 נֵצַח æternitas. *it.* robur. שָׁקַר mentitus est.
30 כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit.
32 מַעֲדַנִּים *m.* מַעֲדַנּוֹת *f.* deliciæ. עֵדֶן voluptas.
33 שָׁכַל orbatus fuit. שִׁסֵּף dilaniavit, dilaceravit.
35 אָבַל luxit.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XVI.

2 עֶגֶל, עֶגְלָה vitulus, a. (4) חָרַד tremuit.
7 נבט N. aspexit. (11) תָּמַם consumtus est. שָׁאַר
reliquus fuit. סָבַב circumdedit, accubuit.
12 אַדְמֹנִי rufus, rubicundus. r. אָדַם splenduit, rubuit.
יָפֶה pulcher. רְאִי visio.
14 בָּעַת perterruit, exagitavit.
16 נָגַן manu pulsavit, *sc. instrumentum musicum.*
17 יָטַב bonus fuit. (18) בִּין intelligere. *part. Niph.*
תֹּאַר forma, species. r. תָּאַר delineavit.
20 נֹאד uter. (23) רָוַח respiravit.

CAP. XVII.

1 אֶפֶס finis. (2) אֵלָה quercus. r. אָלָה. עָרַךְ ordi-
navit. (3) גַּיְא vallis. r. *inus.* גיא.
4 בֵּנַיִם medietates, a בֵּין inter, *nom. masc. in dual. qs. in-
ter duos* duellum. זֶרֶת spithama.
5 כּוֹבַע galea, mitra. שִׁרְיוֹן lorica. r. שָׁרָה demisit, solvit.
קַשְׂקֶשֶׂת squama. לָבַשׁ vestivit se, indutus fuit. מִשְׁקָל
pondus. r. שָׁקַל pendit, ponderavit.
6 מִצְחָה lamina, frontale. כִּידוֹן lancea, humerale. כָּתֵף
humerus. (7) חֵץ sagitta. r. חָצַץ dimidiavi.
Pih. sagittavit. חֲנִית hasta. r. חָנָה. מָנוֹר jugum
textorium. אָרַג texuit. לֶהָבָה *constr.* לַהֶבֶת flam-
ma, gladius. r. להב. צִנָּה clypeus, scutum. r. *inus.* צנן.
8 מַעֲרָכָה ordo, acies. r. עָרַךְ ordinavit. בָּרָה comedit, *it.*
elegit. (9) יָכֹל potuit. נכה *H.* percussit.
עֶבֶד servus. r. עָבַד (10) חָרַף probris affecit.
11 חָתַת fractus, consternatus est. 3. *pl. fut. Niph.* W. r. 41. m.
II. p. 173. & r. 7. III. p. 14.
16 נָגַשׁ accessit. שכם *H.* mane surrexit. עָרַב miscuit. *H.*
advesperavit. יצב *Hiph.* stetit.
17 קָלִי & קָלִיא tostum. r. קָלָה torrefecit. רוץ currere.
imp. H.
18 חֲרִיצִים *m. pl.* tribulæ, casei. r. חָרַץ movit se. עֲרֻבָּה
sponsio, *it.* arrha, pignus. r. עָרַב miscuit. *it.* oppigno-
ravit.

Digitized by Google

20 נָטַשׁ dimiſit, omiſit. מַעְגָּל plauſtrorum ambitus. *r. inuſ.* עגל. רוּעַ malum eſſe. *H.* vociferari.
21 מַעֲרָכָה & מַעֲרֶכֶת ordo. *r.* עָרַךְ diſpoſuit.
25 חָפְשִׁי liber, manumiſſus. *r.* חפש.
26 חֶרְפָּה: opprobrium. *r.* חָרַף.
28 זָדוֹן ſuperbia. *r.* זוד ſuperbire. רֹעַ malitia.
33 נְעוּרִים *m. pl.* pueritia, adoleſcentia. *r.* נָעַר excuſſit.
34 אֲרִי leo. *r.* אָרָה carpſit. דוֹב urſus, urſa. *r.* דָּבַב muſſitavit. עֵדֶר grex. *r.* עָדַר congregavit.
35 זָקָן barba. *r.* זָקֵן ſenuit. (37) נצל *Hiph.* eripuit.
38 לָבַשׁ induit. מַד menſura. *it.* veſtis. *r.* מָדַד menſuravit. קוֹבַע galea. *r.* קָבַע rapuit.
39 חָגַר cinxit. יאל *H.* voluit.
40 מַקֵּל baculus. חַלֻּקִּים *m. pl.* leves. *r.* חָלַק mollis fuit. נַחַל torrens יַלְקוּט pera. *r.* לָקַט legit, collegit. קֶלַע funda. *r.* קָלַע ſculpſit. *it.* funda miſit.
42 נבט *H.* aſpexit. בָּזָה contemſit. (43) כֶּלֶב canis.
46 סָגַר concluſit. פֶּגֶר cadaver. *r. inuſ.* פגר.
48 מָהַר dotavit, feſtinavit.
49 מֵצַח frons. *r. inuſ.* מצח. טָבַע immerſus, infixus fuit.
51 שָׁלַף eduxit, extraxit. תַּעַר novacula. *it.* vagina.
53 דָּלַק arſit, perſecutus eſt. שָׁסַס diripuit, deprædatus eſt. 3. *pl. fut. k.* W. r. 41. m. II. 3. p. 173. & m. V. p. 174.
56 עֶלֶם & עָלֶם adoleſcens, puer adultus. *r.* עלם *N.* latitavit.

CAP. XVIII.

1 קָשַׁר ligavit. *it.* conjuravit. אָהַב dilexit.
4 פָּשַׁט exuit, nudavit. חֲגוֹר cingulum. *r.* חָגַר cinxit.
5 שָׂכַל ſecundatus eſt. *H.* intellexit, prudenter egit.
6 מָחוֹל *m.* מְחֹלָה chorus. *r.* חָלַל perforatus eſt. *it.* tripudiavit. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus eſt. שָׁלִישׁ tribunus. *it. pl.* pandura. *r.* שלש *P.* tertiavit. (7) שָׂחַק luſit.
9 עוֹיֵן oculans, oculis obſervans *nocendi cauſa.* *r.* עין. עַיִן oculus. הָלְאָה ultra.
11 טול *H.* הֵטִיל jecit, projecit. 3. *ſing. præt. Hiph.* W. r. 36. m. III. 2. p. 149. & ann. 1. p. 151. add. r. 10. m. II. p. 29. קִיר paries, murus.

Digitized by Google

15 גּוּר peregrinari. *it.* metuere, formidare. 3. *sing. fut. k.* W. r. 36. m. p. 146. & ann. I. p. 151.
18 חָתָן gener. (19) בְּתֵת dedit. *infin. k.*
21 מוֹקֵשׁ laqueus, tendicula. *r.* יָקֹשׁ laqueum tetendit. חתן *Hithp.* הִתְחַתֵּן affinitatem iniit, contraxit.
32 לָט absconsio, & cum præf. ב adverbiascit. בַּלָּט clam, abscondite. *r.* לוּט abscondere.
23 קָלַל levis, vilis fuit. 3. *sing. fœm. Niph.* W. r. 41. m. II. p. 173. רָשׁ pauper. *r.* רוּשׁ. קָלָה assavit. *Niph.* viluit. *partic. Niph.* W. r. 33. 5. p. 129.
25 מֹהַר dos. *r.* מָהַר dotavit. עָרְלָה præputium. *r.* עָרַל depræputiavit. חָשַׁב cogitavit. נָפַל cecidit.
26 נגד *H.* indicavit. יָשַׁר rectus fuit.
27 קוּם surgere. נכה *H.* percussit. (28) רָאָה vidit.
29 יָרֵא timuit. *inf. k.*
30 שָׂכַל *H.* prosperatus est, prudenter egit. יָקַר pretiosus, æstimatus fuit. 3. *sing. fut. K.* W. r. 37. m. III. p. 161.

CAP. XIX.

1 חָפֵץ voluit. *it.* delectatus, bene affectus fuit.
2 סֵתֶר absconsio. *r.* סָתַר abscondit. *r.* חבא *N.* abscondit.
4 מַעֲשֶׂה opus.
5 נָקִי & נָקִיא mundus, purus. *r.* נָקָה mundus fuit.
10 פָּטַר dimisit, emisit. מלט *N.* נִמְלַט ereptus est, evasit.
12 יָרַד descendit. בָּרַח fugit.
13 מִטָּה lectus. *r.* נָטָה inclinavit. כְּבִיר pulvinar. *r.* כבר. מְרַאֲשׁוֹת *f. pl.* cervicalia. *r. inus.* ראשׁ. כָּסָה texit, obtexit. 3. *sing. fut. Pih.* W. r. 33. ann. 1. p. 130.
14 חָלָה ægrotavit, æger fuit.
17 כַּךְ. כָּכָה sic, ita. רָמָה jecit. *Pih.* decepit, fefellit, 2. *sing. præt. Pih.* W. r. 34. m. II. p. 141.
20 לַהֲקָה cœtus, senatus. *r.* להק. נִצָּב præfectus. *r.* יצב *N.* stetit.
24 עָרוֹם nudus. *r.* עָרַם callide egit.

Digitized by Google

CAP. XX.

3 עָצַב doluit, dolore affectus est. פֶּשַׂע passus, gressus. *r.* פָּשַׂע incessit. (10) קָשֶׁה durum, difficile. *r.* קָשָׁה durus fuit. (12) חָקַר investigavit, scrutatus est.

13 יָסַף addidit. יָטַב bonus fuit. פָּקַד visitavit. *N.* desideratus fuit. (18) מוֹשָׁב habitatio, sedes. *r.* יָשַׁב sedit. (19) שִׁלֵּשׁ tertiavit, triplicavit. מַעֲשֶׂה opus.

20 חֵץ sagitta. צַד latus. יָרָה jecit. I. *f. H.* מַטָּרָה custodia. *it.* scopus. *r.* נָטַר custodivit, asservavit.

22 עֶלֶם juvenis. (26) מִקְרֶה casus, eventus. *r.* קָרָה evenit. (29) מלט *N.* eripuit se, evasit. I. *f. N.*

30 חָרָה exarsit. עָוָה inique egit. *Niph.* perversus fuit. *part.* N. מַרְדּוּת rebellio. *r.* מָרַד rebellavit. בָּחַר elegit. בֹּשֶׁת pudor. *r.* בּוֹשׁ erubescere, pudere. עֶרְוָה nuditas.

31 כּוּן aptare. *Niph.* stabilitus fuit. 2. *sing. fut. Niph.* W. r. 36. m. II. p. 148. (33) טוּל *H.* jecit, projecit. כָּלָה consummatio, conclusum. (34) חֳרִי æstus. *r.* חָרָה arsit. כלם *H.* הִכְלִים ignominia affecit.

36 יָרָה jecit, projecit. *H.* docuit. *Part. H.* W. r. 33. 5. p. 129. & r. 37. m. IV. 2. p. 163.

37 חֵץ, חֵצִי sagitta. *r.* חצץ. (38) מָהַר dotavit, festinavit. חוּשׁ festinare. לָקַט legit, collegit.

41 נָשַׁק osculatus est. גָּדַל magnus fuit.

42 קוּם surgere. יָלַךְ ivit.

CAP. XXI.

1 חָרַד tremuit. (2) פְּלוֹנִי ille. אַלְמֹנִי iste.

4 חֹל profanum, commune. *r.* חָלַל perforatus est. *Pih.* profanavit. עָצוּר prohibitus.

7 סוּר recedere. *part. Hoph.* W. r. 36. m. IV. p. 155. חֹם calor, æstus. *r.* חָמַם caluit.

8 אַבִּיר robustus, fortis.

9 נָחוּץ urgens, festinatum. *r.* נחץ *al. r.* חוץ foris esse vel fieri. *part. N.*

10 לוּט abscondere, involvere, obvolvere. שִׂמְלָה vestis, vestimentum.

11 מְחוֹלָה chorus, chorea. *r.* חָלַל.

Digitized by Google

14 שָׁנָה iterare, mutari, variari. 3. *pl. fut. Pih.* W. r. 34. m. I. *a.* p. 136. טַעַם gustus. *it.* ratio, sensus. *r.* טָעַם gustavit. הָלַל nituit, laudavit, insanivit. תָּוָה signavit, descripsit. רִיר saliva. זָקָן barba.
15 שגע *Hitp.* הִשְׁתַּגֵּעַ insanivit, insanum egit.
16 חָסֵר inopia, penuria. *r.* חָסֵר defuit, caruit. שגע *part. Pyh.* מְשֻׁגָּע insanus.

CAP. XXII.

1 מלט eripuit se, evasit. מְעָרָה spelunca. *r.* עָרָה nudari. יָרַד descendit.
2 קָבַץ congregavit. מָצוֹק pressura, angustia. *r.* צוק arctari. נָשָׁה oblitus est, mutuavit, debitor factus est. *part. K.* א *pro* ה *alternante.* W. r. 31. m. I. I. p. 107.
4 נָחָה duxit, collocavit, posuit. 3. *f. H.* W. r. 37. m. I. p. 157. מְצוּדָה arx, propugnaculum.
6 אֵשֶׁל nemus, arboretum. (7) יצב *N.* constitutus fuit.
8 קָשַׁר ligavit, conjuravit. גָּלָה migravit, revelavit. חָלָה ægrotavit, sollicitus fuit. אָרַב insidiatus est.
10 צֵידָה viaticum. *r.* צוּד venari.
14 עָנָה respondit. נֶאֱמָן fidelis. סוּר discedere, recedere. מִשְׁמַעַת obedientia. *r.* שָׁמַע audivit. כָּבֵד gravis, honoratus fuit. (15) חָלַל perforatus est. *Hiph.* incepit. I. *sing. præt. Hiph.* W. r. 41. m. II. & III. p. 173. sq. (17) רָץ currens, cursor. *r.* רוּץ currere. פָּגַע occurrit, incurrit.
19 עוֹלֵל parvulus, puerulus
22 סָבַב circuivit, causam præbuit.
23 מִשְׁמֶרֶת custodia, depositum. שָׁמַר custodivit.

CAP. XXIII.

1 שָׁסָה diripuit, deprædatus est. גֹּרֶן area.
5 נָהַג duxit, abduxit. (7) נָכַר alienus fuit. *Pih.* alienavit, tradidit. (8) צוּר obsidere.
9 חָרַשׁ aravit. *it.* fabricavit, vel machinatus est.
14 מְצַד *m.* מְצָדָה *f.* arx, propugnaculum.

Digitized by Google

19 חֹרֶשׁ ſylva, ſaltus. *r.* חָרַשׁ aravit. יְשִׁימוֹן deſolatio. *r.* יָשַׁם deſolatus eſt.
20 אַוָּה deſiderium. *r.* אִוָּה deſideravit.
21 חָמַל pepercit, clementia uſus fuit.
22 עָרַם callide egit.
23 מַחֲבֹא abſconſio. *m. pl.* מַחֲבֹאִים latibula. *r.* חבא *N.* latitavit. חִפֵּשׂ ſcrutatus eſt, perveſtigavit.
26 חָפַז trepidavit, feſtinanter ſe abripuit. עָטַר circumcinxit. תָּפַשׂ prehendit. *infin.* K. W. r. 48. m. IV. W. p. 227.
27 פָּשַׁט exuit. *it.* irruit.
28 מַחְלֹקֶת partitio, diſtributio. *r.* חָלַק partitus eſt.

CAP. XXIV.

3 צוּר rupes. יְעֵלִים *m. pl.* rupicapræ.
4 גְּדֵרָה maceria, murus. *r.* גָּדַר ſepſit. מְעָרָה ſpelunca. סָכַךְ texit, operuit. *infin. Hiph.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174. יַרְכָּה femur, latus.
5 כָּנָף ala. מְעִיל pallium. (8) שִׁסַּע diffidit.
9 קָדַד inclinavit, incurvavit verticem. 3. *ſing. fut. K.* W. r. 41. m. I. p. 171. & ann. I. 3. p. 177. אַף vultus.
11 חוּס parcere, miſereri. 3. *ſing. fut. K.* W. r. 36. m. I. p. 146. & ann. 1. p 151. add. r. 10. m. II. 2. p. 29.
12 כָּרַת amputavit. *inf.* פֶּשַׁע defectio, rebellio, prævaricatio. *r.* פָּשַׁע prævaricatus eſt. צָדָה quærere, venari.
13 נָקַם ultus eſt.
14 קַדְמֹנִי antiquus, antiquum. *r.* קָדַם antevertit.
15 פַּרְעֹשׁ pulex. *r.* פָּרַע nudavit.
16 דַּיָּן judex. *r.* דּוּן judicare. רוּב contendere. רִיב cauſa, lis.
18 גָּמַל retribuit, rependit.

CAP. XXV.

1 סָפַד planxit. (2) גָּזַז reſecuit, abſcidit, totondit.
3 שֵׂכֶל intellectus, prudentia. *r.* שָׂכַל proſperatus fuit. *P.* prudenter egit. מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones, opera. *r.* עלל *P.* fecit.
9 כלם *H.* ignominia affecit. (9) נוּחַ quieſcere.
10 פָּרַץ rupit, abrupit. *part. Hithp.*

טלחה

Digitized by Google

11 מִבְחָה mactatio. *r.* טָבַח mactavit.
12 הָפַךְ vertit, convertit. (14) עיט *H.* הֵעִיט involavit, irruit. *a'. r.* עָטָה obvelavit.
18 סְאָה seah, satum. צִמּוּקִים *m. pl.* uvæ passæ. *r.* צָמַק aruit, flaccidus fuit. דְּבֵלָה palatha, massa ficuum aridarum.
20 רָכַב equitavit. יָרַד descendit. פָּגַשׁ occurrit.
21 שֶׁקֶר mendacium. *adverb.* falso. *r.* שָׁקַר mentitus fuit.
22 שתן *H.* הִשְׁתִּין minxit. (26) מָנַע inhibuit.
29 צְרוֹר fasciculus, loculus. *r.* צָרַר ligavit. קָלַע sculpsit, funda projecit. קֶלַע funda.
31 פּוּקָה titubatio. *r.* פּוּק titubare. מִכְשׁוֹל offendiculum. כָּשַׁל offendit.
33 טַעַם gustus, prudentia. כָּלָא clausit, prohibuit.
36 שִׁכּוֹר ebrius. *r.* שָׁכַר inebriatus est.
39 חָשַׂךְ cohibuit.

CAP. XXVI.

3 בָּחוּר electus. (5) רָגַל obtrectavit. *P.* exploravit.
6 מַעְגָּל vallum. (8) מָעַךְ compressit.
10 נָגַף caecidit, percussit. סָפָה comsumsit, perdidit.
11 צַפַּחַת ampulla, lecythus.
12 קוּץ tædere. *Hithp.* evigilare. *partic. Hiph.* W. 36. m. III. p. 148. & ann. I. p. 151. תַּרְדֵּמָה sopor, somnus. *r.* רדם N. dormivit. (17) נָכַר alienus fuit, agnovit.
19 סות *H.* הֵסִית incitavit, seduxit. ריח *H.* odoratus est. סָפַח adjunxit, adhæsit. *inf. Hithp.* W. r. 38. m. III. I. p. 96.
20 פַּרְעֹשׁ pulex. קֹרֵא perdix. *r.* קָרָא vocavit.
21 סכל *H.* הִסְכִּיל stulte egit. שָׁגָה erravit.

CAP. XXVII.

1 סָפָה consumsit. מלט *N.* eripuit se. יאש *Niph.* נוֹאַשׁ desperavit, spem, animum abjecit.
8 פָּשַׁט diffudit se.
12 אָמַן nutrivit. *H.* credidit, fisus est. בָּאַשׁ putruit.

CAP. XXVIII.

3 יִדְּעֹנִי ariolus. *r.* יָדַע ſcivit.
7 בַּעֲלַת domina. *r.* בָּעַל dominatus eſt. אוֹב pytho, dæmonium.
8 חָפַשׂ ſcrutatus eſt. *Hithp.* mutavit, diſſimulavit ſe mutato habitu. קָסַם divinavit. (9) נָקַשׁ illaqueavit.
10 קָרָה evenit. רָאָה vidit. רָמָה jecit. *P.* decepit.
14 עָטָה obvelavit, amicivit. קָדַד inclinavit.
15 רָגַז commotus eſt. *H.* commovit. עָלָה aſcendit. צַר arctus, anguſtus, anguſtia. *r* צוּר. סוּר recedere. עָנָה reſpondit. יָדַע ſcivit. *inf. H.*
16 עָר inimicus. *r.* עוּר evigilare.
18 חָרוֹן ira. *r.* חָרָה.
21 בהל *N.* נִבְהַל perturbatus fuit.
23 מֵאֵן renuit. 3. *ſing. fut. Piel.* W. r. 25. m. III. 8. p. 89. פָּרַץ rudit. *it.* urſit, inſtitit. מִטָּה lectus. *r.* נָטָה
24 מַרְבֵּק ſaginarium. לוּשׁ depſere. אָפָה coxit, pinſuit. 3. *ſing fut. H.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102.

CAP. XXIX.

4 קָצַף efferbuit, ſpumavit. רָצָה voluit. *it.* complacuit.

CAP. XXX.

1 פָּשַׁט fudit, effudit, ſpoliavit.
2 שָׁבָה captivum cepit. נָהַג duxit, abduxit.
6 יָצַר formavit. *it.* arctatus fuit. סָקַל lapidavit. מָרָה rebellis fuit.
8 גְּדוּד turma, exercitus. נשׂג *H.* attigit.
10 פָּגַר laſſus, defectus viribus fuit.
12 פֶּלַח fragmentum, ſegmentum. *r.* פָּלַח diſſecuit.
16 נָטַשׁ dimiſit, extendit, diffudi ſe. חָגַג feſtum celebravit.
19 עָדַר congregavit. *Niph.* defuit, deſideratus fuit.
24 חֵלֶק pars. *r.* חָלַק partitus eſt.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XXXI.

2 דָּבַק adhæsit. *H.* persecutus est.
3 יָרָה jecit, jaculatus est. *H.* docuit. *partic.pl.Hiph.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. חול parturire, contremiscere.
4 כְּלִי instrumentum, arma. שָׁלַף evaginavit. דָּקַר transfixit. עלל *P.* fecit. *H.* הִתְעַלֵּל illusit, ludificatus est.
8 פָּשַׁט exuit, spoliavit.
9 בִּשֵּׂר nunciavit, annunciavit. עֲצַבִּים terricula, simulacra, idola. *r.* עָצַב doluit.
10 גְּוִיָּה corpus. תָּקַע fixit.
13 עֶצֶם os. אֵשֶׁל arboretum. צוּם jejunare.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

2. SAMUELIS CAP. I.

4 הַרְבֵּה multum, plurimum. *r.* רָבָה multus fuit.
6 קָרָה evenit, obvenit, occurrit. 1. *sing. præt. Niph.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. שען *N.* nixus, innixus fuit, incubuit. פָּרָשׁ eques. *r.* פָּרַשׁ explanavit. דָּבַק adhæsit. *H.* persecutus fuit.
9 אָחַז cepit, prehendit. שָׁבָץ ocellata chlamys. *al.* angustia, tremor. *r.* שבץ ocellavit, intexuit.
10 נֵזֶר corona. אֶצְעָדָה periscelis, armilla. *r.* צָעַד gressus est. (11) חָזַק invaluit. *H.* apprehendit.
12 סָפַד planxit. צוּם jejunare.
17 קִין lamentari. 3. *sing. fut. Pih.* W. r. 36. m. V. p. 156. קִינָה lamentatio. (8) לָמַד didicit. *P.* docuit.
19 צְבִי decus, gloria. *it.* caprea. *r.* צָבָה intumuit. בָּמָה excelsum.
20 חוּץ foras, *it.* platea. עָלַז exultavit, gestivit.
21 טַל ros. מָטָר pluvia. גָּעַל fastidivit, aversatus est.
22 סוּג & שׂוּג avertere se. 3. *præt.* N. רֵיקָם inaniter.
23 אָהַב dilexit. *part. pl.* N. נְעִים amœnus, jucundus. *r.* נָעַם amœnus fuit. פָּרַד separavit, disjunxit. נֶשֶׁר aquila. *r. inus.* נשר. קָלַל levis, mollis fuit. 3. *pl. præt.* K. W. r. 41. m. II. p. 173.

24 בָּכָה flevit. שָׁנִי coccineum. עֵדֶן voluptas, delectatio. לְבוּשׁ indumentum. r. לָבַשׁ induit. עֲדִי ornamentum. r. עָדָה.

26 צַר angustus, angustia. נָעֵם jucundus fuit. פלא N. velatus, mirus, mirificatus fuit. אַהֲבָה amor, dilectio. r. אָהַב. (27) אָבַד periit.

CAP. II.

1 שָׁאַל interrogavit. (2) עָלָה ascendit.

4 נגד H. indicavit.

5 מַלְאָךְ nuncius, angelus. בָּרַךְ benedixit. עָשָׂה fecit.

7 חָזַק invaluit. H. apprehendit.

13 פָּגַשׁ occurrit. בְּרֵכָה piscina. r. בָּרַךְ benedixit.

14 שָׂחַק lusit.

16 חֶלְקָה pars, portio. r. חָלַק partitus est. צוּר petra. pl. צֻרִים h.l. fortes. (18) קַל levis, velox, celer. r. קָלַל levis fuit.

21 חֲלִיצָה extractio, exuviæ, r. חָלַץ exuit.

23 חֹמֶשׁ quinta pars. r. חמש.

25 אֲגֻדָּה fasciculus. it. cuneus, agmen militum.

26 נֶצַח æternitas. (29) עֲרָבָה locus campestris, campestria. it. solitudo. r. עָרַב miscuit.

32 אור lucere.

CAP. III.

1 אֲרֻכָּה longum, diurnum. r. אָרַךְ prolongatus est. דַּל exhaustus, tenuis. r. דלל exhaustus fuit.

3 מִשְׁנֶה secundus. (7) מָצָא invenit. H. tradidit. 1. sing. præt. H. W. r. 33. ann. I. p. 122.

11 יִרְאָה reverentia, timor. r. יָרֵא timuit.

14 ארשׂ Pih. אֵרַשׂ desponsavit.

21 אִוָּה desideravit.

22 גְּדוּד turma, exercitus.

25 פָּתָה persuasus, pellectus fuit, pellexit. infin. Pih. W. r. 33. 4 p. 128. מוֹצָא exitus. r. יָצָא. מָבוֹא ingressus.

27 נָטְתָה inclinavit, 3. f. H. שְׁלִי tranquillitas. r. שָׁלָה. נכה H. percussit.

29 חול parturire. *it.* timere, manere, residere. 3. *pl. f. K.* W. r. 36. m. I. p. 146. & ann. I. p. 151. זוב fluere, effluere. *part. K.* W. ib. צָרוּעַ & מְצֹרָע leprosus. פֶּלֶךְ scipio, baculus. חָסֵר deficiens, carens, egens. *r.* חָסֵר eguit. (31) חָגַר cinxit, accinxit se. 3. *pl. præt. Pih.* W. r. 7. m. I. β. p. 14.
33 קין lamentari. 3. *sing. f. P.* W. r. 36. m. V. 3. p. 156.
34 נְחֻשָׁה æs. *it.* numella, compes ænea. *r.* נחשׁ auguratus est. נֻגָּשׁ accessit. 3. *pl. præt. Hoph.* עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל inique egit. (36) בָּרָה comedit, refecit.
39 רַךְ tener. *r.* רָכַךְ molle fuit.

CAP. IV.

1 רָפָה remisit. בהל *N.* perturbatus est.
4 נְכֵה percussus, læsus. *r.* נכה *H.* percussit. שְׁמוּעָה & שְׁמֻעָה rumor, fama. *r.* שָׁמַע audivit. אָמַן nutrivit. *part. fœm. K.* חָפַז festinavit, festinanter se abripuit. פָּסַח transiit, transiliit. *it.* claudicavit.
5 חום calor, æstus. *r.* חָמַם caluit. מִשְׁכָּב cubile. *r.* שָׁכַב. צָהֳרַיִם meridies. צֹהַר lumen.
8 נְקָמָה ultio, vindicta. *r.* נָקַם ultus est.
10 בִּשֵּׂר nunciavit, annunciavit. בְּשׂרָה nuncium, præmium nuncii. (11) בָּעַר arsit. *P.* sustulit, removit.
12 קָצַץ amputavit, truncavit. תָּלָה suspendit.

CAP. V.

2 יָצָא exiit. *part. H. cum He emph. præf. quod præcedenti voci adhæret.* (6) עִוֵּר cœcus. *r.* עור evigilare. *P.* excœcare. פִּסֵּחַ claudus. *r.* פָּסַח.
7 מְצוּדָה arx, propugnaculum. (8) צִנּוֹר canalis, tubus.
11 חָרָשׁ faber, artifex. *r.* חָרַשׁ aravit, fabricavit. קִיר paries, murus.
12 כּוּן aptare. *H.* firmare. (20) פָּרַץ rupit.
21 עֲצַבִּים idola. *r.* עָצַב doluit.
22 נָטַשׁ dimisit. (23) בָּכָא morus.
24 צְעָדָה incessus. *r.* צָעַד gressus est. חָרַץ movit, dimovit se.

CAP. VI.

3 עֲגָלָה plaustrum. נָהַג duxit.

5 בְּרוֹשׁ abies. מְנַעַנְעִים *m. pl.* sistra, *instrumentum musicum.* *r.* נוּעַ movere se. צֶלְצְלִים *m. pl.* cymbala. *r.* צָלַל tinnivit. (6) גֹּרֶן area. שָׁמַט intermisit. *it.* dimisit.

7 שַׁל error. *r.* שָׁלָה quievit.

13 צָעַד incessit. צַעַד passus. מְרִיא saginatum, pingue. *r.* מרא *H.* extulit se.

14 כרר *P.* כִּרְכֵּר saltavit, subsiliit. *al.* laudavit. *part. Pih.* W. r. 42. 1. p. 181.

16 שקף *N.* נִשְׁקַף prospectavit, prospexit. פָּזַז consolidatus, roboratus est. *part. P.* מְפַזֵּז obfirmans se. *al.* saltans. בָּזָה sprevit, contemsit. 3. *sing. f.* K. W. r. 33. annot. I. β. p. 131.

17 יצב *H.* הִצִּיב statuit, constituit.

19 הָמוֹן turba, multitudo. חַלָּה placenta. אֶשְׁפָּר frustum, portio pulchra. *r.* שָׁפַר pulchrum fuit. אֲשִׁישָׁה lagena. *r.* אשש. *Hithp.* fortis fuit.

20 כָּבֵד gravis fuit. *N.* honoratus fuit. רֵק vacuus, inanis, vanus. *r.* ריק.

22 קָלַל levis, vilis fuit. 1. *sing. præt.* N. W. r. 41. m. III. p. 174. שָׁפָל & שְׁפַל humilis, demissus. שָׁפֵל humilis fuit.

23 יֶלֶד natus *r.* יָלַד genuit, peperit.

CAP. VII.

2 אֶרֶז cedrus. יְרִיעָה aulæum, cortina. *r.* יָרַע malus fuit.

5 יָשַׁב habitavit. *inf. K.*

6 מִשְׁכָּן habitaculum. *r.* שָׁכַן habitavit.

7 רָעָה pavit. *inf. K.* בָּנָה ædificavit.

8 נָוֶה habitaculum. *it.* caula, pascuum. *r.* נָוָה inhabitavit. כָּרַת exscidit. 1. *f. H.* נָגִיד princeps.

10 נָטַע plantavit, consevit. רָגַז contremuit, commotus fuit. עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל inique egit. עָנָה respondit. *P.* affixit. (11) נוּחַ quiescere. 1. *præt. H.*

12 מֵעַיִם *m. dual.* viscera. *r.* מעה. כון aptare. *H.* firmare. 1. *præt. H.* & seq. 1. *præt. P.*

14 עָוָה curvus fuit. *it.* inique, perverse egit. *inf. Hiph.* W. r. 29. m.

Digitized by Google

29. m. I. p. 99. & r. 33. 4. p. 128. יכח H. הוֹכִיחַ arguit, reprehendit, increpavit. נֶגַע plaga. r. נָגַע tetigit. (15) סור recedere. 3. f. K. & 1. *præt.* H.
16 אָמַן nutrivit. N. firmus fuit. נָכוֹן firmus. r. כּוּן.
17 חִזָּיוֹן visio. r. חָזָה vidit. הֲלֹם huc.
19 קָטֹן parvus fuit. תּוֹרָה lex, statutum, decretum, mos. r. יָרָה jecit. H. docuit.
20 יָסַף addidit.
21 גְּדוּלָּה magnitudo, magnificentia. r. גָּדַל magnus fuit.
22 זוּלָה præter, excepto. (23) פָּדָה redemit. *inf.* K. יָרֵא timuit. *Niph.* נוֹרָא terribilis fuit.
25 קוּם surgere. H. stabilire.
27 גָּלָה revelavit. פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. תְּפִלָּה oratio. (29) יאל H. הוֹאִיל voluit, acquievit. בָּרַךְ genua flexit, benedixit. 3. f. *Püal.*

CAP. VIII.

1 נכה H. percussit. 3. f. H. כנע H. humiliavit.
2 מָדַד mensus, dimensus est. 3. f. P. חֶבֶל corruptio. *it.* funis, laqueus. r. חָבַל ligavit. שָׁכַב cubuit, jacuit. H. dejecit, prostravit. מות *inf.* H. חָיָה vixit. *inf.*
3 יָלַךְ *inf.* K. (4) עָקַר eradicavit.
6 נְצִיב statio, stationarii milites. r. נצב. ישע H. salvavit. 3. f. H.
7 שְׁלָטִים *m. pl.* scuta, umbones. r. שָׁלַט dominatus est.
11 כָּבַשׁ subegit, subjecit.
18 כֹּהֵן sacerdos, vicarius, minister primarius. r. כהן. P. sacerdotem egit.

CAP. IX.

3 נָכֶה percussus.
6 שָׁחָה incurvatus fuit. (7) שוב 1. *præt.* H.
8 פָּנָה respexit. (11) צִוָּה præcepit.
12 מוֹשָׁב habitatio, sedes. r. יָשַׁב habitavit.
13 פִּסֵּחַ claudus. r. פָּסַח transiit. *it.* claudicavit.

Digitized by Google

CAP. X.

2 נחם *P.* consolatus est. *inf. P.* (3) כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit. חָקַר investigavit. רָגַל detrectavit. *it.* exploravit. הָפַךְ mutavit, evertit. *inf. K.*
4 גִּלַּח rasit, abrasit. חֲצִי dimidium. זָקָן barba. כָּרַת excidit. מַד mensura. *it.* vestis. *pl.* מַדִּים h. l. מַדְוִים W. r. 46. m. II. 1. p. 204. שֵׁת nates. *r.* שׁות ponere.
5 כלם *N.* נִכְלַם ignominia affectus fuit. יָשַׁב sedit. *imp. K.* צָמַח germinavit, effloruit.
6 בָּאַשׁ putruit. שָׂכַר mercede conduxit. עָרַךְ ordinavit. 3. *f. K.*
11 חָזַק prævaluit. 3. *f. K.* יְשׁוּעָה salus. *r.* ישע *H.* salvavit.
14 נוס fugere. 3. *f. k.*
15 נָגַף plaga affecit. *præt. N.* אָסַף collegit.
17 נגד *H.* indicavit. 3. *f. Hoph.* (18) הָרַג occidit.
19 שָׁלַם perfectus fuit, pacem habuit.

CAP. XI.

1 תְּשׁוּבָה reversio, reditus. *r.* שׁוּב reverti. צוּר obsidere.
2 רָחַץ lavit. *part. fæm. K.*
3 דָּרַשׁ quæsivit, inquisivit. (4) טָמֵא impurus fuit.
5 הָרָה gravida, prægnans. *r.* הָרָה concepit.
8 מַשְׂאֵת onus, vel incendium. *it.* ferculum. *r.* נָשָׂא tulit.
11 סֻכָּה tugurium. חָנָה castra metatus est. *part. K.* שָׁתָה bibit. *inf. K.* חַי & *quasi constr.* חֵי vivens.
15 יהב dedit, tradidit. 2. *imp. plur. K.* W. r. 37. p. 164.
19 כָּלָה absolvit. *inf. K.*
20 חֵמָה æstus iræ. *r.* יָחַם incaluit. יָרָה jecit. 3. *f. H.* חוֹמָה murus.
21 שלך *H.* abjecit. רֶכֶב currus. *it.* catillus, *superior pars molæ r.* רָכַב cubuit. (25) הָרַס destruxit.
26 סָפַד planxit. (27) אֵבֶל luctus. *r.* אָבַל luxit. אָסַף collegit, adscivit. יָרַע malum fuit.

CAP. XII.

1 עָשִׁיר dives. רָשׁ pauper. *r.* רושׁ pauperari.
3 כֶּבֶשׂ *m.* ovis, agnus. כִּבְשָׂה *f.* agna. קָנָה emit. פַּת frustum,

Digitized by Google

frustum, portio. *r.* פָּתַח fregit. כּוֹס calix, poculum. חֵיק sinus. (4) הֵלֶךְ & הֵלֶךְ itio, ambulatio, viator. *r.* הָלַךְ ivit, ambulavit. חָמַל pepercit. אֹרֵחַ viator. *r.* אָרַח iter fecit.
9 בָּזָה sprevit, contemsit. 2. *sing. præt. Kal.*
11 קוּם *part. H.* נָשִׁים mulieres. רֵעַ socius.
12 סֵתֶר absconsio. (13) עָבַר transiit.
14 נָאַץ sprevit. *P.* ad contemtum irritavit. יִלּוֹד natus, recens. *r.* יָלַד genuit. (15) אָנַשׁ ægrotavit, morbo laboravit. (16) בִּקֵּשׁ quæsivit. צוֹם jejunium. *r.* צוּם jejunare. לִין pernoctare.
17 בָּרָה comedit, refecit se. *it.* elegit.
19 לָחַשׁ mussitavit, incantavit. בִּין intelligere. 3. *f. H.W.* r. 36. m. III. 2. p. 149. & ann. I. p. 151.
20 סוּךְ ungere. 3. *f. H.* חָלַף mutavit.
21 בָּכָה flevit. 2. *f. K.* (22) חָנַן gratiosus fuit.
24 נִחַם *P.* consolatus est. 3. *f. P.* אָהַב amavit.
30 עֲטָרָה, עֲטֶרֶת corona. *r.* עָטַר circumdedit, circumcinxit. מִשְׁקָל pondus. *r.* שָׁקַל pendit, ponderavit. יָקָר pretiosus. (31) מְגֵרָה serra. *r.* גָּרַר. חָרִיצִים *m. pl.* tribuli. *r.* חָרַץ movit. מַגְזֵרָה serra *al.* securis. *r.* גָּזַר secuit. מַלְכֵּן molochus, idolum, *in cujus cultu per ignes ducebantur infantes. Al.* מַלְבֵּן fornax lateraria. *r.* לָבַן lateres formavit.

CAP. XIII.

1 אָחוֹת soror. יָפֶה pulcher. (2) יָצַר formavit, anxius fuit. חָלָה æger fuit. *Hithp.* ægrotum se simulavit. פלא *N.* נִפְלָא occultatus, mirus fuit.
3 חָכָם sapiens, prudens. *r.* חָכַם sapuit.
4 דַּל macer, tenuis. *r.* דָּלַל (5) בִּרְיָה cibus, edulium. *r.* בָּרָה comedit, refecit se.
6 לִבֵּב cor vel animum abstulit; placentas fecit. לְבִבוֹת *f. pl.* liba, placentæ suaves & gratæ.
8 בָּצֵק massa farinacea. *r.* בָּצַק tumuit. לוּשׁ depsere. בָּשֵׁל coctus est. *P.* coxit.

משרת

Digitized by Google

9 מַשְׂרֵת sartago. יָצַק fudit, effudit. 3. *f.* K.W. r.37. m.I. p.157. מֵאֵן renuit. (10) חֶדֶר cubiculum, conclave. *r.* חָדַר intravit. (12) עָנָה respondit. *P.* afflixit. *it.* compressit. נְבָלָה stultitia.

13 יָלַךְ ivit. 1. *f.* *H.* חֶרְפָּה opprobrium. מָנַע inhibuit, cohibuit, denegavit. (15) שִׂנְאָה odium. *r.* שָׂנֵא odit. אַהֲבָה amor, dilectio. *r.* אָהַב amavit.

16 אַל־אוֹדֹת propter, causa, de. *Al.* אַל ne, non. *V. Gusset.*

17 נָעַל clausit, observavit. (18) כְּתֹנֶת tunica. פַּסִּים *m. pl.* particulæ, frusta. *r.* פָּסַס defecit. לָבַשׁ vestivit. מְעִיל pallium. *r.* מָעַל prævaricatus est.

19 אֵפֶר cinis. קָרַע discidit. זָעַק clamavit.

20 חָרַשׁ aravit, siluit. שׁוּת ponere. שָׁמֵם desolavit, desolatus fuit. (23) גָּזַז totondit.

25 פָּרַץ rupit. *it.* ursit, institit.

29 פֶּרֶד mulus. *r.* פָּרַד separavit. נוּס fugere.

34 צָפָה speculatus est.

36 כָּלָה absolutus est. בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה flevit.

37 בָּרַח fugit. אָבַל luxit. (39) נִחַם pœnituit, solatus est.

CAP. XIV.

2 אָבֵל luctus. *r.* אָבַל luxit. סוּךְ ungere se, unctum esse. 2. *f.* K. W. r. 36. m.I. p.146. & ann. I. p. 152.

4 שָׁחָה incurvatus est. (6) נָצָה volavit, vastatus fuit. *N.* contendit, rixatus est. 3. *f.* *N.* W. r. 34. m. I. α. p. 136. נצל *H.* eripuit. *part.* *H.*

7 שמד *H.* perdidit. יָרַשׁ hæreditavit. נכה *H.* percussit. *part.* *H.* כָּבָה extinctus est. גַּחֶלֶת pruna, carbo. שְׁאֵרִית residuum, reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit.

9 נָקִי innocens. *r.* נָקָה purus fuit. (10) נָגַע tetigit. *inf.* K. W. r. 38. ann. 2. p. 169. (11) זָכַר recordatus est. *imp. k.* רָבָה multus fuit. *inf.* *H.* גָּאַל redemit. שׁחת corrupit. נָפַל cecidit. שֵׂעָר & שַׂעֲרָה crinis.

13 חָשַׁב cogitavit. מַחֲשָׁבָה cogitatio. אָשֵׁם delinquens, reus. *r.* אָשַׁם deliquit, reus fuit. נָדַח depulit, expulit. *N.* expulsus. (14) נגר *N.* נָגַר defluxit, diffudit se. מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב.

נחלה

Digitized by Google

16 נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit.
17 מְנוּחָה & *euph.* מְנֻחָה quies. *r.* נוּחַ quiescere.
18 כִּחֵד celavit. 2.*f.P.* שָׁאַל rogavit.
19 עָנָה respondit. אשׁ pro אִישׁ vir. ימן *H.* dextram petiit. שׂמל *H.* הִשְׂמִיל sinistravit, sinistram petiit.
20 סָבַב circumdedit, vertit. *inf.P.*
21 יָלַךְ ivit. *imp.K.* שׁוּב *imp.H.*
25 יָפֶה pulcher. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. כַּף planta. קָדְקֹד vertex. מוּם macula.
26 גָּלַח rasit, abrasit. שָׁקַל pendit, appendit, ponderavit.
30 חֶלְקָה pars, portio, possessio. *r.* חָלַק partitus est. שְׂעֹרָה hordeum. *r.* שָׂעַר horruit. יָצַת succensus fuit. *H.* accendit. *imp. N.* (32) מוּת mori. 2. *præt. H.*
33 נָשַׁק osculatus est.

CAP. XV.

1 מֶרְכָּבָה currus. סוּס equus. (2) יָד manus. *it.* latus.
3 נְכֹחַ æquitas, æquitudo, rectum. (6) גָּנַב furatus est. 3.*f.P.* (7) יָלַךְ 1.*f.k.* שָׁלֵם perfectus fuit. *P.* rependit, solvit. נֶדֶר votum.
10 רָגַל obtrectavit, detraxit, *it.* exploravit. *part. P.*
11 תֹּם integritas. *r.* תָּמַם integer fuit.
12 יָעַץ consuluit. *part. Kal.* יוֹעֵץ consiliarius. קֶשֶׁר conspiratio, conjuratio. *r.* קָשַׁר ligavit. *it.* conjuravit. אַמִּיץ robustus, fortis. *r.* אָמֵץ robustus fuit.
13 נגד *H.* indicavit. *part. H.*
14 בָּרַח fugit. פְּלֵיטָה evasio, effugium. *r.* פָּלַט evasit, effugit. מָהַר dotavit, festinavit. נשׂג *H.* attigit. נָדַח dispulit. (16) עָזַב reliquit. פִּלֶגֶשׁ pellex.
17 עָמַד stetit. (19) נָכְרִי peregrinus. גָּלָה revelavit. *it.* migravit. (20) נוּעַ movere se, commoveri. 1.*f.H.* (23) בָּכָה flevit.
24 יָצַק fudit. *it.* collocavit, statuit.
25 נָוֶה habitaculum. *r.* נָוָה inhabitavit.
26 חָפֵץ voluit. *it.* delectatus fuit.
28 מהה *Hithp.* הִתְמַהְמַהּ cunctatus, moratus est.

חפר

Digitized by Google

30 חָפָה texit, operuit. *part. Pah.* W. r. 33. 6. p. 130. יָחֵף discalceatus.
31 סַכֵּל stultum, infatuavit.
32 קָרַע dilaceravit. *part. Pah.* כֻּתֹּנֶת tunica.
33 מַשָּׂא onus. *r.* נָשָׂא tulit.
34 פּוּר disrumpi. *H.* fregit, irritum fecit. 2. *sing. præt. Hiph.* W. r. 36. m. III. 2. p. 249. & ann. 1. p. 151.
37 רֵעֶה amicus.

CAP. XVI.

1 צֶמֶד jugum. חָבַשׁ ligavit, stravit. צִמּוּקִים uvæ passæ. קַיִץ æstas. *it.* æstivi fructus. *r.* קוּץ tædere. *it.* æstivare. נֵבֶל uter.
2 שָׁתָה bibit. *inf. K.* יָעֵף fessus.
5 קָלַל levis fuit. *P.* maledixit. (6) סָקַל lapidavit.
9 עָבַר transiit. סוּר recedere. 1. *f. H.*
10 מֵעַיִם viscera. בִּקֵּשׁ quæsivit. ינח *H.* posuit, reliquit.
11 קְלָלָה maledictio.
12 עפר *P.* עִפֵּר pulverem sparsit, vel excitavit.
13 עָיֵף lassus. נפש 3. *f. N.* respiravit.
14 עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit.
21 בָּאַשׁ fœtuit. חָזַק invaluit. (22) נָטָה inclinavit.

CAP. XVII.

1 בָּחַר elegit. רָדַף persecutus est.
2 יָגֵעַ lassus, defatigatus. *r.* יָגַע laboravit, fatigatus fuit. רָפֶה remissus, debilis. *r.* רָפָה remisit. חָרַד tremuit. *H.* deterruit. (4) יָשַׁר rectus fuit.
8 מַר & מָר amarus. *r.* מָרַר amarum est. דּוֹב ursus. *r.* דָּבַב mussitavit. שַׁכּוּל orbatus. *r.* שָׁכֹל orbatus fuit.
9 חבא *N.* latitavit. פַּחַת fovea, fossa. *r. inus.* פחת. תְּחִלָּה initium, principium. *r.* חָלַל perforatus est. *H.* incepit. מַגֵּפָה plaga. *r.* נָגַף caecidit, percussit.
10 אַרְיֵה leo. *r.* אָרָה carpsit. מָסַס liquefactus, dissolutus fuit. *inf. N.* & 3. *f. N.* W. r. 41. m. I. p. 172. sq.
11 יָעַץ consuluit. אָסַף collegit. חוֹל arena. קְרָב prælium. (12) יתר *N.* reliquus fuit. טַל ros. *r.* טלל חבל

Digitized by Google

13 חֶבֶל funis. סָחַב traxit. נַחַל vallis. r. נָחַל possedit. צְרוֹר fasciculus. it. lapillus. r. צָרַר ligavit.
14 פּוּר disrumpi. Hiph. fregit, irritum fecit. inf. Hiph. W.r. 36. m. III. 2. p. 148. & ann. 1. p. 151.
16 בָּלַע absorpsit, devoravit.
19 פָּרַשׂ expandit, explanavit. מָסָךְ tegumentum. r. סָכַךְ texit, obtexit. שָׁטַח expandit. ריפות f. pl. contusa grana, mola. r. רוף Pyh. commotus, agitatus fuit.
20 מִיכַל rivus. r. יָכֹל potuit, valuit.
21 יְלֵךְ inf. K. בְּאֵר puteus. נגד H. indicavit. מְהֵרָה festinatio, cito. יָעַץ consuluit.
22 עָרַר disposuit. N. desideratus est.
23 עֵצָה consilium. חָבַשׁ ligavit. חָנַק strangulavit. N. נֶחֱנַק strangulatus est.
28 סַף limen, postis. it. pelvis, crater. r. ספף. יוצר formator. r. יָצַר formavit. part. K. קָלִי & קָלִיא tostum. r. קָלָה torrefecit. פּוֹל faba. עָדָשׁ lens.
29 שְׁפוֹת f. pl. casei. רָעֵב esuriens, famelicus. r. רָעֵב esurivit. צָמֵא sitiens, sitibundus. r. צָמֵא sitivit.

CAP. XVIII.

1 פָּקַד visitavit, numeravit. שׂוּם ponere. 3. f. H. שַׂר princeps. (3) נוּס fugere. inf. & 1. f. K. חֲצִי medium. עָזַר juvit. (5) אַט, לְאַט lente, sensim. r. אטט.
7 מַגֵּפָה clades. r. נָגַף percussit.
8 פּוּץ spargi, dispergi. רָבָה multus, multiplicatus fuit. 3. f. H. W. r. 33. ann. I. 2. p. 131. & 133.
9 קָרָא vocavit. it. evenit, occurrit. סֹבֶךְ & שֹׂבֶךְ perplexitas. r. סָבַךְ implexus, perplexus fuit.
10 תָּלָה suspendit. part. Pabul. אֵלָה quercus.
11 חֲגוֹרָה cingulum, zona. r. חָגַר cinxit.
12 שָׁקַל ponderavit. כַּף manus.
13 כחד N. absconditus est. יצב N. stetit.
14 יחל, H. הוחיל expectavit, moratus est. שֵׁבֶט virga, baculus. r. inus. שבט. תָּקַע infixit.
16 חָשַׂךְ cohibuit. (17) שלך H. abjecit. פַּחַת fovea. גַּל acervus. r. גָּלַל volvit.

יצב

Digitized by Google

18 יצב *H.* ſtatuit. יָד manus, monumentum.
19 רוּץ currere. בִּשֵּׂר nunciavit, evangelizavit.
20 בְּשׂרָה nuncium.
24 צָפָה ſpeculatus eſt. *part. k.* (26) שׁוֹעֵר janitor.
27 מְרוּצָה concuſſio, curſus. *r.* רוּץ currere.
28 סָגַר concluſit. (29) הָמוֹן tumultus *r.* המה.
32 קוּם ſurgere.

CAP. XIX.

1 רָגַז contremuit, commotus fuit. עֲלִיָּה aſcenſus, cœnaculum vel conclave ſuperius. *r.* עָלָה aſcendit. בָּכָה flevit. 3. *f. k.* (2) אָבַל luxit.
3 עָצַב doluit, dolore affectus eſt.
4 גָּנַב furatus eſt. *Hithp.* ſubduxit ſe. כלם *inuſ. Niph.* נִכְלַם pudore, ignominia affectus fuit.
5 לָאַט obvolvit, operuit, texit. (6) בּוֹשׁ pudefieri. 2. *præt. H.* מלט *N.* evaſit. *P.* מִלֵּט eripuit.
9 קוּם ſurgere. יָשַׁב ſedit. נגד *H.* indicavit. נוּס fugere.
10 דִּין judicare, diſceptare. (11) חָרַשׁ tacuit. *part. H.*
17 מָהַר dotavit. *P.* feſtinavit. 3. *f. P.*
18 צָלַח proſperatus fuit. *it.* irruit, invaſit.
19 עֲבָרָה ponto, navis trajectoria. *r.* עָבַר tranſivit.
21 יָרַד deſcendit. *inf. K.*
25 שָׂפָם barba ſuperior. *r.* שׂפם. כִּבֵּס lavit.
27 רָמָה jecit. *P.* decepit. חָבַשׁ ligavit, ſtravit.
28 רָגַל obtrectavit, detraxit. (29) שׁוּת ponere. 2. *f. H.*
33 כּוּל capere. *Pih.* כִּלְכֵּל ſuſtentavit, ſuſtinuit. W. r. 36. m. V. p. 156. שִׁיבָה reverſio, quies. *r.* שׁוּב reverti.
36 טָעַם guſtavit. 3. *f. K.* שׁוּר canere, cantare. *m.* & *f. pl. part. k.* W. r. 36. m. I. p. 146.
37 גְּמוּלָה retributio. *r.* גָּמַל retribuit.
40 נָשַׁק oſculatus eſt. (43) מַשְׂאֵת delatio, donatio. *r.* נָשָׂא tulit. *Pih.* donavit, dono attulit.
44 קָלַל levis fuit. *H.* vilipendit. 2. *præt. H.* W. r. 41. m. II. p. 173. & m. III. p. 174. קָשָׁה durus fuit. 3. *ſing. f. k.* W. r. 33. ann. 1. β. p. 31.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XX.

1 תָּקַע infixit. *it.* clanxit. (3) ינח *H.* posuit, reliquit. כּוּל capere. 3. *f.* *P.* חַיּוּת vita. *r.* חָיָה vixit.
5 יחר *Niph. fut.* וַיּוֹחֶר pro וַיִּוָּחֵר tardavit. *al.* אָחַר moratus est. 3. *f.* *K.* יָעַד constituit.
6 בָּצַר præcidit. *part. Pah.* munitus. (8) צמד *N.* נִצְמַד conjugavit, copulavit se, *part. fœm. Pyh.* מָתְנַיִם *m. dual.* lumbi. תַּעַר novacula. *it.* vagina.
9 אָחַז cepit, prehendit. 3. *sing. f. k.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102.
10 שָׁפַךְ effudit. (12) גָּלַל volvit, circumvolvit. *part. Hithp.* W. r. 42. 2. p. 181. מְסִלָּה via trita, strata. *r.* סָלַל aggregavit. (13) הָגָה meditatus est. *it.* abstulit, removit. *sing. præt. Pyh.* W. r. 25. m. III. γ. p. 89.
15 סוֹלְלָה agger. *r.* סָלַל aggeravit. חֵיל robur, præmunitio, antemurale. שָׁחַת corrupit. (17) אָמָה ancilla.
18 שָׁאַל interrogavit. תָּמַם absolvit.
19 בָּלַע absorpsit. 2. *f.* *P.* (22) פּוּץ dispergi. 3. *f.* *k.*
24 מַס tributum. *r.* מָסַס liquefactus est. זָכַר meminit. *part. H.*
25 סֹפֵר scriba, cancellarius. *r.* סָפַר narravit, scripsit.

CAP. XXI.

1 רָעָב fames. *r.* רָעֵב esurivit. (2) קנא *P.* קִנֵּא zelotypus fuit. (3) כָּפַר picavit. *P.* expiavit. 1. *f.* *P.*
5 כָּלָה consumtus est. *Pih.* consumsit. דָּמָה similis fuit. שמד *H.* perdidit. 1. *præt.* *N.* (6) יָקַע luxatus pependit. *H.* suspendit. 1. *pl. præt. H.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. בָּחִיר electus. *r.* בָּחַר elegit.
7 חָמַל pepercit. (10) נתך *N.* effusus est.
12 תָּלָה suspendit. (14) עָתַר supplex oravit, deprecatus est. 3. *sing. fut. Niph.* W. r. 7. m. III. p. 14. עָיֵף fessus.
16 קַיִן ferrum hastæ. (17) עָזַר juvit. 3. *f.* *k.* נכה *H.* percussit. כָּבָה extinctus est. 3. *f.* *P.*
19 מָנוֹר jugum textorium. אָרַג texuit, contexuit. *part. k.*
20 מָדוֹן contentio. *r.* דּוּן litigare, judicare. *al.* מִדּוֹן mensura ex *r.* מדד mensus fuit. אֶצְבַּע digitus. *r.* צָבַע tinxit.
21 חָרַף probris affecit.

CAP. XXII.

Vide Psalm XVIII.

CAP. XXIII.

1 נְאֻם dixit. *part. pah. constr.* נְאֻם dictum. קוּם surgere. *H.* stabilire, confirmare. 3. *sing. pr. Hoph.* W. r. 36. m. IV. p. 155. עָל excelsus. *r.* עָלָה ascendit. *al. Praepositio est.* עַל super, de. נָעִים amoenus, jucundus. *r.* נָעֵם amoenus fuit. זְמִירָה & זִמְרָה psalmodia, cantus. *r.* זָמַר putavit. *P.* cecinit.
2 מִלָּה sermo, dictio, verbum. *r.* מָלַל locutus fuit.
3 מָשַׁל dominatus est. (4) אוֹר lux. זָרַח exortus est. עָב nubes. נֹגַהּ splendor. *r.* נָגַהּ splenduit. דֶּשֶׁא gramen. (5) בַּיִת domus. שׂוּם ponere. עָרַךְ ordinavit. יֶשַׁע salus. חֵפֶץ voluntas. צָמַח germinavit.
6 נָדַד & נוּד movit, amovit. *partic. Hoph.*
7 נָגַע tetigit. שָׂרַף combussit. יָשַׁב fecit.
8 שָׁלִישׁ tribunus. (9) חֵרֵף probris affecit.
10 יָגַע laboravit, defatigatus est. פָּשַׁט exuit, nudavit, spoliavit.
11 חַיָּה vita. *it.* caterva, coetus. *r.* חָיָה vixit. עֲדָשׁ lens.
12 יצב *N.* stetit. נצל *H.* eripuit. נכה *H.* percussit. תְּשׁוּעָה salus.
14 מְצוּדָה munimentum. מַצָּב statio. *r.* יצב *N.* stetit.
15 אִוָּה desideravit. שָׁקָה *H.* potavit.
16 בָּקַע scidit, irrupit. שָׁאַב hausit. נָסַךְ fudit, effudit. 3. *sing. fut. Hiph.* W. r. 38. p. 166.
18 עוּר evigilare. *Pih.* עוֹרֵר suscitavit, excitavit.
20 פֹּעַל opus. אֲרִי leo. אֲרִיאֵל leo Dei. שֶׁלֶג nix.
21 גָּזַל abripuit. חֲנִית hasta. הָרַג occidit.
23 מִשְׁמַעַת auscultatio.

CAP. XXIV.

1 סות *H.* הֵסִית incitavit, persuasit, seduxit. 3. *fut. Hithp.* W. r. 36. m. III. 2. p. 149. & ann. I. p. 151. add. r. 10. m. II. 2. p. 29. מָנָה numeravit, supputavit.

Digitized by Google

2 שוט itare, circuire, investigare.
8 קָצָה, קָצֶה finis. (9) מִפְקָד mandatum, præfectura, census. r. פָּקַד. שָׁלַף extraxit.
10 עָבַר transiit. *imp.H.* עָוֹן iniquitas. סכל *N.* stulte egit.
12 נָטַל levavit, sustulit, imposuit.
13 רָעָב fames. שָׁלֹשׁ mensis. נוּס fugere. צַר hostis. *r.* צוּר obsidere, hostiliter agere. דֶּבֶר pestis, mors, exitium. *r.* דָּבַר locutus est.
14 צַר arctus, augustus. *r.* צוּר obsidere. רחם misericordia.
16 נחם *N.* pœnituit. שָׁחַת perdidit. *part. H.* רַב multum, satis. רָפָה remisit. *imp. H.* גֹּרֶן area.
17 נכה *H.* percussit. *part. H.* עָוָה inique egit. 1. *præt. H.*
18 קוּם *imp. H.* (20) שקף *N.* spectavit, prospexit.
21 קָנָה emit. *inf. K.* עָצַר clausit, cohibuit. 3. *f. N.*
22 מוֹרַג tribula. (23) רָצָה voluit, benevolus fuit.
24 קָנָה *inf. K.* & 1. & 3. *f. k.* מְחִיר pretium.
25 בָּנָה 3. *f. k.* שֶׁלֶם eucharisticum. עתר *N.* exoratus est. מַגֵּפָה plaga. *r.* נָגַף plaga affecit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

1. REGUM CAP. I.

1 כָּסָה texit. 3. *f. P.* בֶּגֶד vestis. יָחַם caluit, incaluit. 3. *f. k.* W. r. 37. m. II. p. 159. *al.* חָמַם 3. *f. N.*
2 בִּקֵּשׁ quæsivit. עָמַד stetit. סֹכֶנֶת adjutrix, consuetudinaria. *r.* סָכַן profuit. שָׁכַב cubuit. חֵיק sinus. חָמַם incaluit.
3 יָפֶה *m.* יָפָה *f.* pulcher, a.
4 שֵׁרֵת ministravit. 3. *sing. fut. Pih.*
5 נָשָׂא tulit. *Hithp.* extulit se. רוּץ currere.
6 עָצַב doluit, dolore affecit.
7 עָזַר juvit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 132.
9 מְרִיא saginatum, pingue.
12 עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit. 1. *f. k.* פלט *N.* eripuit.
13 יָלַךְ ivit. שבע *N.* juravit. אָמָה ancilla.
15 חֶדֶר conclave. שֵׁרֵת ministravit. *part. P.*

16 קָרַר inclinavit. 3.*f.k.*W.r.41. m. II. p.171.& 177. שָׁחָה incurvatus est.

17 אָמָה ancilla. כִּסֵּא thronus. (19) מְרִיא saginatum.

21 שָׁכַב cubuit. *inf.k.* (23) נגר *H.* indicavit. 3.*f.H.*

27 יָדַע scivit. 2.*præt. H.*

28 עָמַד stetit. 3.*f. H.* W. r. 33. p. 132.

29 שבע *N.* juravit. פָּדָה redemit. צָרָה angustia. *r.* צוּר arctare, obsidere.

33 רָכַב equitavit, curru vectus est. פֶּרֶד *m.* mulus. פִּרְדָּה *f.* mula. *r.* פָּרַד separavit.

34 תָּקַע fixit, clanxit. (35) נָגִיד princeps.

40 חָלַל perforatus est. *it.* saltavit. *Pih.* tibiis cecinit. חָלִיל tibia, fistula. שָׂמַח lætatus est. בָּקַע scidit, diffidit, rupit. (41) קִרְיָה civitas. *r.* קָרָה. הָמָה tumultuatus est. *part. K.* (42) בִּשֵּׂר annunciavit.

43 אֲבָל imo, sed, verum. (45) הוּם turbare. *N.* tumultuari. 3.*f. N.* (47) יָטַב bonus fuit. 3.*f.k.* גָּדַל magnus fuit. 3.*f. P.* (49) חָרַד contremuit. 3.*f. k.*

50 חָזַק invaluit. (51) אָחַז cepit, apprehendit. קֶרֶן cornu. (52) שֵׂעָר *m.* שַׂעֲרָה *f.* crinis, pilus.

CAP. II.

1 קָרַב appropinquavit. 3.*f. k.* צִוָּה præcepit. 3.*f.P.*

3 יָלַךְ *inf.k.* חֻקָּה statutum. עֵדוּת testimonium. שָׂכַל prosperatus est. *H.* prudenter egit. פָּנָה respexit.

4 כָּרַת excidit. 3.*f. N.* (5) הָרַג 3.*f.k.* שׂוּם ponere. 3.*f.H.* חֲגוֹרָה cingulum. מָתְנַיִם lumbi. נַעַל calceus. (6) חָכְמָה sapientia. יָרַד descendit. שֵׂיב canities. *r.* שׂוּב canescere. (7) בָּרַח fugit.

8 קְלָלָה maledictio. *r.* קָלַל levis fuit. *P.* maledixit. מרץ *N. commun.* roboratus, vehemens fuit, *al.* vilificatus, nauseatus, abominatus est. *Partic. fœm. Niph.*

9 נָקָה mundus fuit. *Pih.* mundavit, innocentem declaravit. שֵׂיבָה canities. (12) כּוּן aptare. 3.*f. N.*

15 סָבַב 3.*f. N.* (16) שְׁאֵלָה petitio. *r.* שָׁאַל rogavit.

24 כּוּן 3.*præt. H.* יָשַׁב 3.*præt. H.* (25) פָּגַע irruit. 3.*f. k.*

26 עָנָה respondit. *it.* afflixit. *Hithp.* afflictus fuit.

גרש

27 גֵּרֵשׁ expulit. 3. *f. P.* (28) נָטְתָה declinavit.
40 חָבַשׁ stravit. (42) עוּד *H.* testari.
46 מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.

CAP. III.

1 חתן *Hithp.* הִתְחַתֵּן affinitatem iniit, contraxit.
3 קִטֵּר suffivit.
6 יָשָׁר *m.* rectus. *r.* יָשַׁר rectus fuit.
8 יִמָּנֶה numeravit. 3. *sing. fut. Niph.* W. r. 33. p. 126.
9 כָּבֵד gravis, ingens, dives. *r.* כָּבַד gravis fuit.
11 עֹשֶׁר divitiæ. *r.* עָשַׁר ditescere.
12 בִּין intelligere. (14) אָרַךְ prolongatus est.
15 יָקַץ evigilavit, expergefactus est. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 37. m. I. p. 157. (20) יָשֵׁן dormivit.
21 יָנַק suxit. *inf. Hiph.* W. r. 27. m. II. p. 159. בִּין intelligere. 1. *sing. fut. Hithp.* W. r. 36. m. V. p. 156.
25 גָּזַר secuit, abscidit. *imp. k.*
26 כמר *N.* incaluit, calefactus fuit. רַחַם misericordia. *pl.* רַחֲמִים miserationes, viscera. *r.* רָחַם misertus est. יִלּוֹד natus, puer.

CAP. IV.

2 שַׂר princeps. (5) נִצָּב stationarius. רֵעֶה *m.* רֵעָה *f.* socius, a.
6 מַס tributum. *r.* מָסַס. (7) בּוּל *P.* כִּלְכֵּל sustentavit.
11 נָפָה tractus.
13 חַוֹּת villæ. *r.* חַיָּה. חֶבֶל funiculus. *it.* regio. בְּרִיחַ vectis.
21 נָגַשׁ accessit.

CAP. V.

1 (21) נָגַשׁ accessit. *part. H.* (3) (23) בָּרִיא saginatus. רְעִי pascuum. *r.* רָעָה pavit se. אַיָּל cervus. יַחְמוּר dama. *al.* bubalus. *Kimchi* animal, simile capreæ magnæ. *r.* חָמַר turbidus fuit, bituminavit. בַּרְבֻּרִים *m. pl.* capones, galli silvestres. *al.* selectissima altilia. *r.* בָּרַר purificavit, selegit. אָבַס saginavit.
4 (24) רָדָה dominatus est. (5) (25) גֶּפֶן vitis.
6 אֻרְוָה stabulum, præsepe. *r.* אָרָה carpsit. מֶרְכָּב sedile eph-

ephippium. *it.* equitatus. *r.* רָכַב equitavit.
7 (27) קָרֵב appropinquans, accedens. *r.* קָרַב appropinquavit. עָדַר congregavit, ordinavit, disposuit. *N.* defuit. (8) (28) תֶּבֶן stramen, palea. *r. inus.* תבן. רֶכֶשׁ & רֶכֶשׁ mulus, dromas. *r.* רָכַשׁ acquisivit.
9 (29) חול arena. (10) 30) רָבְתָה multiplicatus est.
13 (33) קִיר paries, murus.

Al. Cap. V.

18 (4) פֶּגַע plaga, occursus, casus. *r.* פָּגַע occurrit, supplicavit.
20 (6) כָּרַת excidit. שָׂכָר merces.
21 (7) שָׂמַח lætatus est. (22) (8) חֵפֶץ voluntas, desiderium. בְּרוֹשׁ abies. (23) (9) יָרַד descendit. 3. *f. H.* שׂוּם ponere. 1. *f. H.* דֹּבְרוֹת rates. *r.* דָּבַר dixit. נָפַץ sparsus fuit. *Pih.* dispersit.
25 (10) מַאֲכֹלֶת *contr.* מַכֹּלֶת cibus, esca. *r.* אָכַל comedit. כָּתִית tusum. *r.* כָּתַת tudit.
27 (13) עָלָה ascendit. מַס tributum.
28 (14) חֲלִיפֹת mutatio, vicissitudo. *r.* חָלַף mutavit.
29 (15) סַבָּל bajulus, onus. *r.* סָבַל bajulavit. חָצַב cecidit, excidit.
30 (16) נִצָּב præfectus. רָדָה dominatus est.
31 (17) נָסַע profectus est. *Hiph.* transtulit, avexit. יָסַר fundavit. גָּזִית cæsura, lapis cæsus & politus. *r.* גזה.
32 (18) פָּסַל sculpsit, dolavit.

CAP. VI.

Al. Cap. V.

1 יְצֵאת exiit. *inf. K.* בְּנֹתוֹ ædificavit. 3. *f. K.*
2 אַמּוֹת cubitus. אֹרֶךְ longitudo. רֹחַב latitudo. קוֹמָה altitudo. (3) אוּלָם porticus, vestibulum, atrium. הֵיכָל templum. (4) חַלּוֹן fenestra. *r.* חָלַל perforatus est. שְׁקֻפִים prospectus. *r.* שקף *N.* prospexit. אֲטֻמִים clausit. *part. Pah.*
5 קִיר paries. יָצִיעַ substructio, solum, stratum. *r.* יצע *H.* stravit. דְּבִיר oraculum. צֵלָע costa, latus, cubiculum laterale.

חיכנה

Digitized by Google

6 תִּיכֹנָה medianum. r. תּוֹךְ. מִגְרָעוֹת diminutiones, contracturæ. r. גָּרַע diminuit. אָחַז cepit, apprehendit.
7 בָּנָה Inf. N. מַסַּע advectio. r. נָסַע profectus est. מַקֶּבֶת perforatio. pl. מַקָּבוֹת mallei. r. נָקַב perforavit. גַּרְזֶן securis. (8) פֶּתַח ostium. כָּתֵף latus. לוּל cochlea. יָמִין & יְמָנִי m. יְמָנִית f. dextrorsum, dexter, a. עָלָה ascendit.
9 כָּלָה perfectus, absolutus est. 3. f. P. סָפַן texit. גֵּבִים trabes. סֵדֶר ordo. pl. שְׂדֵרוֹת ordines. אֶרֶז cedrus.
10 עֵץ lignum. (13) שָׁכַן habitavit. תָּוֶךְ medium. עָזַב reliquit. (15) קַרְקַע solum, fundum, pavimentum. r. inus. קרק. ספּוּן tegumentum. r. סָפַן texit. צָפָה speculatus est. Pih. obduxit, obtexit. בְּרוֹשׁ abies. (16) יַרְכָּה latus.
18 פְּנִים interius, intimum. r. פָּנָה respexit. מִקְלַעַת incisura, sculptura. r. קָלַע sculpsit. פְּקָעִים m. pl. colocinthides. al. fungi. פְּטוּרִים m. pl. apertiones. r. פָּטַר aperuit. צִיץ flos. r. צִיץ H. floruit.
21 עָבַר transiit. Pih. repagulavit. רַתּוֹק catena, funis. r. רתק N. concatenari.
23 שֶׁמֶן oleum, oliva.
24 כָּנָף ala. קָצָה finis.
25 קֶצֶב præcisio. r. קָצַב præcidit.
27 פָּרַשׂ pandit, expandit. נָגַע tetigit. 3. f. k. & part. fœm. k.
29 מֵסַב circuitus. r. סָבַב circuivit. פִּתּוּחַ sculptura, cælatura. r. פָּתַח aperuit. תִּמֹּרָה palma. r. inus. תמר. חִיצוֹן exterior, exterius. r. inus. חוץ.
31 דֶּלֶת ostium. אַיִל aries. it. postis, limen. מְזוּזָה postis. r. inus. זוז.
32 רָדַד expandit, extendit. al. יָרַד descendit. 3. sing. fut. Hiph. W. r. 41. m. I. p. 171. m. V. p. 174.
34 גָּלִיל limes. pl. volubiles, versatiles. קֶלַע funda. pl. [cælaturæ, sculpturæ: r. קָלַע sculpsit.
35 יָשַׁר rectum fuit. partic. Pyh. חקה P. expressit. partic. Pyh. מְחֻקֶּה expressum, exaratum.
36 חָצֵר atrium. גָּזִית cæsura, lapis politus. כָּרַת excidit. part. Pah. טוּר ordo, series.
37 יָסַד fundavit. יֶרַח & ירח mensis.

Digitized by Google

CAP. VII.

1 כָּלָה absolutus est. 3. *f. P.* (2) יַעַר silva. עַמּוּד columna. (4) מֶחֱזָה aspectus, prospectus, fenestra. *r.* חָזָה vidit. (5) שֶׁקֶף & שָׁקֻף aspectus. *r.* שקף *N.* aspexit.

6 עָב densum. *it.* trabs. *r.* עָבָה densus fuit.

9 יָקָר pretiosus. מִדָּה mensura. גָּרַר secuit. *it.* servavit. *partic. Pih.* W. r. 42. p. 181. מְגֵרָה serra. מַסָּד fundamentum. *r.* יָסַד fundavit. טֶפַח palmus. *pl. etiam* lapides, *in quibus trabes quiescunt*. *r.* טפח. *P.* palmis distendit.

14 צוֹרִי Tyrius. חָרַשׁ aravit. *it.* fabricavit. *part. k.*

15 צוּר & יָצַר formare. חוּט filum, filum mensorium, funiculus. (16) כּוֹתֶרֶת ornamentum. *r.* כָּתַר cinxit. נָתַן *inf k.* מוּצָק, מֻצָק fusum, solidum. *r.* יָצַק fudit.

17 סְבָךְ & שְׂבָךְ perplexitas. שְׂבָכָה perplexum, reticulum. *r.* סָבַךְ perplexus fuit. גְּדִלִים *m. pl.* fila conduplicata, fasciæ. *r.* גָּדַל magnus. *it.* multiplicatus est. שַׁרְשְׁרוֹת *pl.* catenæ. *r.* שרש.

18 כַּסּוֹת texit, obtexit. *infin. P.* W. r. 33. 4. p. 128. רִמּוֹן malus punica, malogranatum.

19 שׁוּשַׁן & שׁוֹשָׁן lilium. *r.* ששא.

20 עֻמַּת prope, juxta. *cum præf.* ל e regione.

21 אוּלָם & אֻלָם porticus, vestibulum. *r.* אלם. יְמָנִי dexter. שְׂמָאלִי sinister.

22 תִּתֹּם absolvit. 3. *sing. fut. Niph.* W. r. 41. m. I. p. 171.

23 עָגֹל rotundum. *r.* עגל. קָו & קַו linea, delineatio. regula, amussis. *r.* קָוָה expectavit.

24 פְּקָעִים colocynthides. נקף *H.* הִקִּיף ambivit, circumdedit. *part. pl. H.* W. r. 37. m. I. p. 157. יְצֻקָה fusura.

26 עֳבִי crassitudo. *r.* עָבָה crassus fuit. טֶפַח palmus. כּוֹס calix, poculum. *r.* כוס. פֶּרַח flos, germen. *r.* פרח effloruit. בַּת bathus, *mensura liquidorum*. *r.* בתח. כול capere, continere. 3. *sing. fut. Hiph.* W. r. 36. m. III. P. 148. & ann. I. p. 151.

27 מְכוֹן *m.* מְכוֹנָה *f.* basis. *r.* כּוּן aptare. *H.* stabilire.

29 מִסְגְּרוֹת *f. pl.* clausuræ. *r.* סָגַר clausit. שְׁלַבִּים *m. pl.* gradus, scalæ. *it.* prominentiæ gradatæ. *r.* שלב.

אֲרִי

Digitized by Google

29 אֲרִי leo. כֵּן basis. לֹיוֹת *f. pl.* adjectiones, copulationes. *r.* לָוָה adhæsit. מוֹרָד extensum, declive, descensus. *r.* יָרַד descendit. *al.* רדד expandit.

30 אֹפָן rota. סְרָנִים *f. pl.* axes rotarum. פַּעֲמוֹת *f. pl.* anguli. *al.* gressus, pedes. *r.* פעם *P.* agitavit. כָּתֵף & כָּתֵף humerus, scapula. *r.* כתף. כִּיּוֹר concha, labrum, focus.

31 מִקְלַעַת sculptura. *r.* קָלַע sculpsit. רָבַע quadratus fuit. *part. pl. fœm. Pyh.*

33 גַּב altitudo, tergum, dorsum. *r. inus.* גבב. חִשֻּׁקִים *m. pl.* canthi. *r.* חָשַׁק amavit, desideravit. חִשֻּׁרִים *m. pl.* radii rotarum. (34) פִּנָּה angulus. *r.* פנן.

36 לוּחַ tabula. מַעַר nuditas, adhærentia. *r.* עָרָה nudari.

37 קֶצֶב præcisio. *r.* קָצַב præcidit.

38 כִּיּוֹר labrum, lavacrum.

40 יָעִים *m. pl.* palæ, scopæ. *r.* יָעָה ejecit, removit. מִזְרָק crater, pelvis. *r.* זָרַק sparsit.

41 גֻּלָּה lecythus. *pl.* scaturigines. *it.* orbes. *r.* גָּלַל volvit.

45 סִיר olla. *r.* סוּר discedere. מֹרָט depilavit, expolivit. *partic. Pyh.* W. r. 7. m. III. p. 14.

46 כִּכַּר orbis. *it.* planities. מַעֲבֶה crassities, densitas. *r.* עָבָה crassus fuit.

47 ינח *H.* posuit, reliquit. נֶחְקַר pervestigavit, scrutatus est. 3. *sing. præt. Niph.* W. r. 30. exc. 3. p. 106. מִשְׁקָל pondus. *r.* שָׁקַל ponderavit.

49 מְנֹרָה candelabrum. דְּבִיר oraculum. פֶּרַח flos. נֵר lucerna. מֶלְקָחַיִם *m. pl.* forcipes. *r.* לָקַח sumsit.

50 סַף limen. *it.* pelvis, crater. *r.* ספף *Hithp.* in limine fuit. מְזַמְּרוֹת *f. pl.* psalteria, instrumenta. *al.* emunctoria, falces. *r.* זָמַר putavit. *Pih.* cecinit. מַחְתָּה thuribulum, acerra. *r.* חָתָה cepit. פּוֹת cardo.

51 אוֹצָר thesaurus. *r.* אָצַר recondidit.

CAP. VIII.

1 קָהַל congregavit. רֹאשׁ caput. מַטֶּה tribus. נָשִׂיא princeps. אָב pater. עָלָה ascendit. אָרוֹן arca.

2 חַג & חָג festum. *r.* חָגַג festum celebravit.

5 יָעַד condixit, indixit. *Niph.* נוֹעַד convenit, cogregatus

Digitized by Google

tus est. סָפַר enumeravit. 3. *f.* N. מָנָה numeravit.
3. *pl. f.* N. W. r. 34. m. I. *α.* p. 136.
7 פָּרַשׂ expandit. סָכַךְ texit. 3. *f.* K. בַּדִּים vectes.
8 אָרַךְ prolongatus est. (9) נוח *Hiph.* reposuit.
12 עֲרָפֶל caligo. *r.* עָרַף decollavit.
13 זְבֻל & זְבֻל habitaculum. *r.* זָבַל habitavit. מָכוֹן sedes.
r. כּוּן aptare. יָשַׁב sedit, *inf.* K.
14 סָבַב circuivit. 3. *f.* H.
16 בָּחַר elegit. בָּנָה ædificavit.
18 יָטַב bene fuit. *præt.* H.
19 חֲלָצַיִם *m. dual.* lumbi *r.* חָלַץ exuit.
22 עָמַד stetit. 3. *f. k.*
26 אָמַן nutrivit. N. confirmatus fuit. 3. *f.* N.
27 אָמְנָם & אֻמְנָם vere, revera. כּוּל *P.* כִּלְכֵּל sustentavit.
3. *pl. f.* P. (28) פָּנָה respexit. תְּפִלָּה precatio,
oratio. *r.* פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. תְּחִנָּה pre-
catio, deprecatio. *r.* חָנַן gratiam fecit. *Hithp.* pre-
catus est. רִנָּה cantio, clamor. *r.* רָנַן cecinit.
29 פָּתַח aperuit. *part. Pah.* (30) סָלַח condonavit,
remisit. (31) אָלָה execratio, adjuratio. *r.* אָלָה
execratus est. (32) רָשַׁע impius fuit. *H.* damnavit.
33 נָגַף percussit. *inf.* N. שׁוּב reverti. יָדָה jecit. *H.*
הוֹדָה confessus est. 3. *præt.* H.
35 עָצַר clausit. *inf.* N. (36) יָרָה jecit. *H.* docuit, in-
stituit. (37) דֶּבֶר pestis, exitium. *r.* דָּבַר duxit,
locutus est. שִׁדָּפוֹן adustio, uredo segetum.
שׁדף. יֵרָקוֹן rubigo. *r.* יָרַק spuit. חָסִיל bruchus.
צוּר oblidere, arctare. 3. 3. *f.* K. שַׁעַר porta. מַחֲלָה
morbus, infirmitas. *r.* חָלָה infirmus fuit.
46 אָנַף spiravit. *meton.* iratus fuit. (47) שׁוּב reverti.
שָׁבָה captivum cepit, abduxit. עָוָה curvus fuit. *H.*
inique, perverse egit. (48) פָּלַל judicavit.
Hithp. supplex oravit. (50) רַחֲמִים misericordia,
miseratio. *r.* רָחַם misertus est.
51 כּוּר catinus, fornax. (54) כָּרַע incurvavit se, pro-
cubuit in genua. בֶּרֶךְ genu. *r.* בָּרַךְ benedixit,
genua flexit. (57) נָטַשׁ dimisit, omisit, deseruit.
3. *f.* K. W. r. 38. p. 166. & r. 7. m. I. *β.* p. 14.

שלם

61 שָׁלֵם integer. *r.* שָׁלֵם integer fuit.
63 חָנַךְ initiavit, primum imbuit.
64 כָּהִל capere, continere, complecti. *inf. Hiph.*

CAP. IX.

1 חֵשֶׁק desiderium, beneplacitum. *r.* חָשַׁק amavit, desideravit. חָפֵץ voluit. (4) תֹּם integritas. *r.* תָּמַם integer fuit. ישֶׁר rectitudo. *r.* יָשַׁר rectum fuit.
5 מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.
7 מָשָׁל proverbium, parabola. *r.* מָשַׁל dominatus est, parabolice locutus est. שְׁנִינָה acute dictum, dicterium. *r.* שָׁנַן acuit. (8) שָׁמֵם desolavit. *it.* obstupuit. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 41. m. I. p. 17. & ann. I. p. 177. שָׁרַק sibilavit, exsibilavit.
9 חָזַק invaluit. *H.* apprehendit, tenuit.
11 נָשָׂא tulit. *P. etiam* donavit, dono attulit.
12 יָשַׁר rectus fuit. (16) לָכַד cepit. שָׂרַף combussit.
19 מִסְכְּנוֹת *f. pl.* penuria, promtuaria, armamentaria. *r.* סָכַן profuit. מֶמְשָׁלָה *constr.* מֶמְשֶׁלֶת dominium, dominatus. *r.* מָשַׁל. (32) רָדָה dominatus est.
27 אֳנִי navis, classis. *r.* אָנָה mœstus fuit.

CAP. X.

1 מַלְכָּה regina. *r.* מָלַךְ regnavit. שֵׁמַע auditio, rumor, fama. *r.* שָׁמַע audivit. נָסָה sustulit. *P.* tentavit. חִידָה ænigma, sermo occultus. *r.* חוּד ænigmatice loqui. (2) בֹּשֶׂם & בֶּשֶׂם aroma, odoratum.
3 עלם *N.* absconditus fuit.
5 מוֹשָׁב habitatio, sedes. *r.* יָשַׁב sedit. מַעֲמָד status, statio. *r.* עָמַד stetit. מַלְבּוּשׁ indumentum, vestimentum. *r.* לָבַשׁ induit. מַשְׁקֶה pincerna. *it.* potus ipse. *r.* שקה *H.* potavit. (7) שְׁמוּעָה fama. *r.* שָׁמַע.
8 אַשְׁרֵי beatus. (9) כִּכָּר orbis: *it.* talentum.
11 אַלְמֻגִּים ligna thyina, *cedri species.*
12 מִסְעָד fulcrum. r. סָעַד fulsit. כִּנּוֹר cithara. נֵבֶל nablium. שׁוּר canere. *part. pl. k.* W. r. 36. m. I. p. 146.

פנה

Digitized by Google

tus est. סִפֵּר enumeravit. 3. *f.* *N.* מָנָה numeravit.
3. *pl. f.* N. W. r. 34. m. I. ». p. 136.
7 פָּרַשׂ expandit. סָכַךְ texit. 3. *f.* *K.* בַּדִּים vectes.
8 אָרַךְ prolongatus est. (9) נוּחַ *Hiph.* reposuit.
12 עֲרָפֶל caligo. *r.* עָרַף decollavit.
13 זְבוּל & זְבֻל habitaculum. *r.* זָבַל habitavit. מָכוֹן sedes.
r. כּוּן aptare. יָשַׁב sedit. *inf.* *K.*
14 סָבַב circuivit. 3. *f.* *H.*
16 בָּחַר elegit. בָּנָה ædificavit.
18 יָטַב bene fuit. *præt.* *H.*
19 חֲלָצַיִם *m. dual.* lumbi *r.* חָלַץ exuit.
22 עָמַד stetit. 3. *f.* *k.*
26 אָמַן nutrivit. *N.* confirmatus fuit. 3. *f.* *N.*
27 אֻמְנָם & אָמְנָם vere, revera. כּוּל *P.* כִּלְכֵּל sustentavit.
3. *pl. f. P.* (28) פָּנָה respexit. תְּפִלָּה precatio,
oratio. *r.* פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. תְּחִנָּה pre-
catio, deprecatio. *r.* חָנַן gratiam fecit. *Hithp.* pre-
catus est. רִנָּה cantio, clamor. *r.* רָנַן cecinit.
29 פָּתַח aperuit. *part. Pah.* (30) סָלַח condonavit,
remisit. (31) אָלָה execratio, adjuratio. *r.* אָלָה
execratus est. (32) רָשַׁע impius fuit. *H.* damnavit.
33 נָגַף percussit. *inf.* N. שׁוּב reverti. יָדָה jecit. *H.*
הוֹדָה confessus est. 3. *præt.* *H.*
35 עָצַר clausit. *inf.* *N.* (36) יָרָה jecit. *H.* docuit, in-
stituit. (37) דֶּבֶר pestis, exitium. *r.* דָּבַר duxit,
locutus est. שִׁדָּפוֹן adustio, uredo segetum.
שׁדף. יֵרָקוֹן rubigo. *r.* יָרַק spuit. חָסִיל bruchus.
צוּר oblidere, arctare. 3. 3. *f.* *K.* שַׁעַר porta. מַחֲלָה
morbus, infirmitas. *r.* חָלָה infirmus fuit.
46 אָנַף spiravit. *meton.* iratus fuit. (47) שׁוּב reverti.
שָׁבָה captivum cepit, abduxit. עָוָה curvus fuit. *it.*
inique, perverse egit. (48) פָּלַל judicavit.
Hithp. supplex oravit. (50) רַחַם misericordia,
miseratio. *r.* רָחַם misertus est.
51 כּוּר catinus, fornax. (54) כָּרַע incurvavit se, pro-
cubuit in genua. בֶּרֶךְ genu. *r.* בָּרַךְ benedixit,
genua flexit. (57) נָטַשׁ dimisit, omisit, deseruit.
3. *f.* *K.* W. r. 38. p. 166. & r. 7. m. I. ß. p. 14.

שלם

Digitized by Google

61 שָׁלֵם integer. *r.* שָׁלַם integer fuit.
63 חָנַךְ initiavit, primum imbuit.
64 כָּהִל capere, continere, complecti. *inf. Hiph.*

CAP. IX.

1 חֵשֶׁק desiderium, beneplacitum. *r.* חָשַׁק amavit, desideravit. חָפֵץ voluit. (4) תֹּם integritas. *r.* תָּמַם integer fuit. יֹשֶׁר rectitudo. *r.* יָשַׁר rectum fuit.
5 מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.
7 מָשָׁל proverbium, parabola. *r.* מָשַׁל dominatus est, parabolice locutus est. שְׁנִינָה acute dictum, dicterium. *r.* שָׁנַן acuit. (8) שָׁמֵם desolavit. *it.* obstupuit. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 41. m. I. p. 17. & ann. I. p. 177. שָׁרַק sibilavit, exsibilavit.
9 חָזַק invaluit. *H.* apprehendit, tenuit.
11 נָשָׂא tulit. *P. etiam* donavit, dono attulit.
12 יָשַׁר rectus fuit. (16) לָכַד cepit. שָׂרַף combussit.
19 מִסְכְּנוֹת *f. pl.* penuria, promtuaria, armamentaria. *r.* סָכַן profuit. מֶמְשָׁלָה *constr.* מֶמְשֶׁלֶת dominium, dominatus. *r.* מָשַׁל. (32) רָדָה dominatus est.
27 אֳנִי navis, classis. *r.* אָנַח mœstus fuit.

CAP. X.

1 מַלְכָּה regina. *r.* מָלַךְ regnavit. שֵׁמַע auditio, rumor, fama. *r.* שָׁמַע audivit. נִסָּה sustulit. *P.* tentavit. חִידָה ænigma, sermo occultus. *r.* חוּד ænigmatice loqui. (2) בֹּשֶׂם & בֶּשֶׂם aroma, odoratum.
3 עלם *N.* absconditus fuit.
5 מוֹשָׁב habitatio, sedes. *r.* יָשַׁב sedit. מַעֲמָד status, statio. *r.* עָמַד stetit. מַלְבּוּשׁ indumentum, vestimentum. *r.* לָבַשׁ induit. מַשְׁקֶה pincerna. *it.* potus ipse. *r.* שקה *H.* potavit. (7) שְׁמוּעָה fama. *r.* שָׁמַע.
8 אַשְׁרֵי beatus. (9) כִּכַּר orbis: *it.* talentum.
11 אַלְמֻגִּים ligna thyina, *cedri species.*
12 מִסְעָד fulcrum. r. סָעַד fulsit. כִּנּוֹר cithara. נֵבֶל nablium. שׁוּר canere. *part. pl. k.* W. r. 36. m. I. p. 146.

פנה

13 פָּנָה respexit, vertit, 3. *sing. f. k.* W. r. 33 ann. I. β. 1. p. 131.
15 תּוּר explorare, investigare. *partic. pl. Kal.* מִסְחָר negotiatio, mercatura. *r.* סָחַר negotiatus est, mercatus est. רֹכֵל mercator, negotiator, aromatarius. פֶּחָה dux, præses provincialis.
16 שָׁחַט mactavit. *part. Pah.* שָׁחוּט ductum, protensum, contorsum.
17 מָנֶה mina, pondus. *r.* מָנָה numeravit.
18 עָשָׂה fecit. 3. *f. k.* כִּסֵּא thronus. שֵׁן dens, ebur. *r.* שָׁנַן acuit. פָּזַז roboratus, corroboratus est. *part. Hoph.* מוּפָּז solidum, depuratum. W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174
19 מַעֲלָה gradus. *r.* עָלָה. כִּסֵּה tegumentum. *r.* כָּסָה *al.* pro כִּסֵּא thronus. עָגֹל rotundum. אֲרִי leo. *pl.* אֲרָיִים *m.* & אֲרָיוֹת *f.* (22) נֹשֵׂא *part. K. pro* נֹשְׂאֹת. שֶׁנְהַבִּים *m. pl.* dentes elephantum, ebora. *r.* שָׁנַן acuit. קוֹף simia. *r.* קוּף. תֻּכִּיִּים & תּוּכִּיִּים *m. pl.* pavones. *al.* psittaci. (25) נֶשֶׁק armatura. *r.* נָשַׁק osculatus est. פֶּרֶד mulus. *r.* פָּרַד separavit.
27 שִׁקְמִים *m. pl.* sycomori, arbores.
28 מִקְוֵה netum. *r.* קָוָה expectavit. מְחִיר pretium.

CAP. XI.

1 אָהַב dilexit. נָשִׁים mulieres. נָכְרִי *m.* alienus. נָכְרִיָּה *f.* alienigena. *r.* נָכַר alienus fuit.
2 נָטָה inclinavit. 3. *f. H.* דָּבַק adhæsit.
3 שַׂר *m.* שָׂרָה *f.* princeps. *r.* שׂוּר principatum gerere.
4 זִקְנָה senectus *r.* זָקֵן senuit.
5 שִׁקּוּץ & שֶׁקֶץ abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus est.
7 בָּמָה excelsum, ara idolorum.
9 אָנַף iratus fuit. (15) נכה *H.* percussit.
19 גְּבִירָה hera, heroina. *r.* גָּבַר valuit.
20 גָּמַל retribuit. *it.* ablactavit, educavit.
21 חָסֵר carens, egens, indigens. *r.* חָסֵר caruit.
24 גְּדוּד turma, exercitus. *r.* גָּדַד turmatim convenit, irruit.
25 קוּץ tædere, distædere. 3. *f. k.*

רוּם

Digitized by Google

26 רוּם tollere se, altum esse. 3. *f. H.* (27) פֶּרֶץ ruptura.
28 פָּקַד visitavit. *Hiph.* præfecit. סֵבֶל onus *r.* סָבַל portavit. (30) תָּפַשׂ prehendit, apprehendit.
36 נִיר & נֵר lucerna, lumen.

CAP. XII.

4 קָשָׁה durus fuit. *H.* aggravavit. עֹל jugum. *r.* עלל *P.* fecit. קָלַל levis fuit. *H.* levavit. 2. *sing. imperat. H.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174. עֲבֹדָה servitus. *r.* עָבַד servivit.
6 יָעַץ consuluit. *N.* consilium communicavit. 3. *sing. fut. Niph.* W. r. 37. ann. 3. p. 165.
10 עָבָה crassus, incrassatus fuit. מָתְנַיִם lumbi.
11 עָמַס oneravit, onus imposuit. יִסַּר castigavit, erudivit. שׁוֹט flagellum, scutica. *r.* שׁוּט stare, circuire. עַקְרָב scorpio. *r.* עָקַר eradicavit.
15 סִבָּה causa, revolutio. *r.* סָבַב circuivit, vertit se.
18 רָגַם lapidavit. אָמֵץ robustus fuit. *H.* roboravit se. עֲלוֹת ascendit. *inf. K.* (19) פָּשַׁע prævaricatus est.
31 קָצֶה finis. (32) זָבַח sacrificavit. עֵגֶל vitulus.
33 בָּדָא finxit, mentitus est.

CAP. XIII.

1 קָטַר suffitum fecit. *inf. H.*
2 יָלַד genuit. *part. N.* בָּמָה excelsum. עֶצֶם os, corpus. שָׂרַף combussit.
3 קָרַע disrupit. שָׁפַךְ effudit. דֶּשֶׁן pinguedo. *it.* cinis. *r.* דָּשֵׁן saginatus fuit.
4 תָּפַשׂ apprehendit. יָבֵשׁ aruit, exaruit. 3. *sing. fut. K.* W. r. 37. m. III. p. 161.
6 חָלָה ægrotavit. *P.* precatus, deprecatus est. 2. *sing. imp. P.* W. r. 33. ann. I. *a.* p. 130. add. *t.* p. 134.
7 סָעַד fulsit, suffulsit. מַתָּת donum. *r.* נָתַן dedit.
11 סָפַר enumeravit. 3. *f. P.* (13) חָבַשׁ stravit. רָכַב equitavit. (18) כָּחַשׁ mentitus fuit.
21 מָרָה rebellis fuit, rebellavit. 2. *sing. præt. Kal.* W. r. 34. m. II. p. 141. (22) נְבֵלָה cadaver, *r.* נָבֵל cecidit.

שָׁלַךְ

24 שלך *H.* הִשְׁלִיךְ abjecit. *part. Hoph.* W. r. 27. m. IV. p. 95.
26 שָׁבַר fregit, confregit. (29) סָפַד planxit.
30 ינח *H.* repoſuit.
33 קָצֶה extremum. מָלֵא plenus fuit, implevit.
34 כחד *H.* הִכְחִיד exſcidit. שמד *Hiph.* הִשְׁמִיד perdidit.

CAP. XIV.

1 חָלָה ægrotavit. (2) שָׁנָה iteravit, mutatus, variatus eſt. 2. *ſing. præt. Hithp.* W. r. 28. m. III. 1. p. 96. & r. 34. m. II. 2. p. 141.
3 נקדים *m. pl.* punctata. *it.* buccellata, vel collyridæ. *r.* נקד. בַּקְבֻּק lagena. *r.* בָּקַק exhauſit.
4 שֵׂיב canities. *r.* שׂוּב caneſcere.
5 נָכַר alienus fuit. *Hithp.* alienum ſe finxit.
7 רום tollere. 1. *præt. H.* נָגִיד princeps.
8 קָרַע dilaceravit.
9 רעע malum eſſe. 2. *f. H.* מַסֵּכָה fuſio, fuſile. *r.* נָסַךְ fudit. כָּעַס indignatus eſt. שָׁלַךְ *H.* abjecit. גַּו tergum.
10 שתן *H.* הִשְׁתִּין minxit. עָצַר clauſit. *part. Pah.* בָּעַר arſit. *Pih. etiam* perdidit, removit. גָּלָל ſtercus, excrementum. *r.* גָּלַל volvit. תָּמַם conſumtus eſt. *inf. k.*
15 נוד vagari, moveri e loco in locum. 3. *ſing. fut. Kal.* W. r. 36. m. I. p. 146. & ann. I. p. 151. קָנֶה canna, calamus, arundo. *r.* קָנָה poſſedit. נָתַשׁ evulſit, exſtirpavit. זָרָה ventilavit, ſparſit, diſperſit. 3. *ſing. præt. Pih.* W. r. 7. m. III. p. 14. & r. 34. m. I. *β.* p. 138. אֲשֵׁרָה lucus. *r.* אָשַׁר inceſſit.
17 סַף limen, poſtis. (18) סָפַד planxit.
22 קִנֵּא zelavit. (23) רַעֲנָן virens, viridis. *r. inuſ.* רען.
23 קָדֵשׁ meritorius, cinædus. *r.* קָדַשׁ ſanctus fuit. תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* abominatus eſt.
27 רוץ currere. *part. k.* (28) תָּא thalamus, excubitorium.

CAP. XV.

4 נֵר & נִיר lucerna. הָקִים *inf. H.* עָמַד ſtetit. *inf. H.*
5 סור recedere.
12 גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל volvit.

מפלצת

13 מִפְלֶצֶת horror, idolum. r. פלץ *Hitbp.* contremuit.
19 שֹׁחַד munus. r. שָׁחַד muneravit. פּוּר disrumpi. *H.* fregit, irritum fecit.
23 גְּבוּרָה potentia, fortitudo. r. גָּבַר valuit.
27 קָשַׁר ligavit. it. conjuravit. צוּר obsidere.
29 שָׁאַר reliquus fuit. נְשָׁמָה anima. שמד *H.* perdidit.
30 כָּעַס indignatus est. *H.* irritavit.

CAP. XVI.

2 רוּם tollere se, elevari. 1. *præt. H.*
3 בָּעַר arsit. *P.* removit. (4) כֶּלֶב canis.
9 קָשַׁר ligavit, conjuravit. מֶחֱצִית medium. r. חָצָה divisit. שִׁכּוֹר ebrius.
10 נכה *H.* percussit. 3. *f. H.*
11 יָשַׁב sedit. *inf. K.* שתן *H.* minxit. גֹּאֵל redemtor, propinquus.
13 הֶבֶל vanitas, res vana, idolum. r. הָבַל vanus fuit.
17 צוּר obsidere, arctare. (18) עַרְמוֹן palatium.
20 קֶשֶׁר liga, conspiratio. r. קָשַׁר
21 חָלַק divisit. (24) קָנָה comparavit, acquisivit. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 33. ann. 1. *β.* 1. p. 131.
31 קָלַל levis fuit. 3. *sing. præt. Niph.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 177.
34 יָסַד fundavit. 3. *f. k.* צָעִיר exiguus. יצב *N.* stetit. *H.* statuit.

CAP. XVII.

1 תּוֹשָׁב incola, inquilinus. r. יָשַׁב sedit, habitavit.
3 יָלַךְ *imp. k.* פָּנָה respexit. קֶדֶם oriens. סָתַר latuit, abscondit se. נַחַל fluvius.
4 שָׁתָה bibit. עֹרֵב corvus. r. עָרַב miscuit. כּוּל capere. *Pih.* כִּלְכֵּל sustentavit, sustinuit. *infin. Pih.* W. r. 36. m. V. not. 31. p. 157.
7 יָבֵשׁ exaruit. גֶּשֶׁם imber, pluvia fortior.
10 קָשַׁשׁ inquisivit. *P.* collegit. *partic. fœm. Pih.* W. r. 42. 2. p. 181. לָקַח *imp. k.* שָׁתָה bibit.

מעו

12 מָעוֹג placenta, panis, cibus. r. עוג placentas parare. מְלֹא plenitudo. כַּד cadus, urceus, hydria. צַפַּחַת ampulla, lecythus. (13) עוּגָה, עֻגָּה & עֻגָה placenta. r. עוג (14) כָּלָה consumtus est. חָסֵר defuit.
17 בַּעַל m. בַּעֲלָה f. dominus, a. חֳלִי morbus, ægritudo. r. חָלָה ægrotavit. יתר N. relictus est.
18 זָכַר recordatus est. inf. H. עָוֹן iniquitas. מות mori. inf. H. (19) חֵיק sinus. עֲלִיָּה cœnaculum, vel conclave superius. r. עָלָה adscendit.
20 גור peregrinari. part. Hithp. רעע malum esse. 2. præt. H.
21 מָדַד mensus est. it. extendit, in longum protraxit: 3. sing. fut. Hiph. W. r. 42. 3. p. 181. פַּעַם vice.
23 יָרַד descendit. 3. f. H.

CAP. XVIII.

1 לֵךְ imp. k. רָאָה imp. N. נָתַן 1. f. k.
4 יָרֵא timens. (4) כָּרַת excidit. inf. H. חבא H. הֶחְבִּיא abscondit, occultavit. 3. f. H. כול capere. P. כִּלְכֵּל sustentavit. (5) מַעְיָן fons. נַחַל vallis, torrens: חָצִיר gramen, fœnum. r. inus. חצר. כָּרַת excidit. מִין constr. מִן species. בְּהֵמָה brutum.
6 חָלַק divisit. 3. f. P. (7) נָכַר alienus fuit, agnovit. 3. f. H.
12 נָשָׂא 3. f. k. נגד H. indicavit. inf. H. נְעוּרִים pueritia.
13 הָרַג occidit. (18) עָכַר turbavit, perturbavit. עָזַב reliquit. (19) קָבַץ congregavit.
21 נָגַשׁ accessit. פָּסַח transit. it. claudicavit. סָעִיף ramus. it. cogitatio. (22) יתר N. reliquus fuit.
23 נתח P. נִתַּח divisit in frusta. שׂוּם ponere. 3. f. H.
26 צָהֳרַיִם m. dual. meridies. r. צהר.
27 התל P. illusit. שִׂיחַ meditatio. r. שׂוּחַ meditari. שִׂיג insectatio. r. נשג. יָקַץ evigilavit, expergefactus est. 3. sing. fut. Kal. W. r. 37. m. I. p. 157.
28 גָּדַד turmatim convenit. Hithp. incidit se, cæsuram sibi induxit. 3. f. Hithp. חֶרֶב gladius, culter. רֹמַח spiculum, lancea.
29 נבא N. נִבָּא prophetavit. קֶשֶׁב attentio. r. קָשַׁב auscultavit, attendit.

נגש

30 נִגַּשׁ accessit. רִפָּא sanavit, curavit. 3. *f. P.* הָרוּס diruit, destruxit. *part. Pah.*
32 תְּעָלָה aquæ ductus. *r.* עָלָה ascendit. סְאָה seah, satum,
33 עָרַךְ disposuit. 3. *f. k.* נתח *P.* נִתַּח divisit in frusta.
34 מִלֵּא implevit. *imp. k.* יָצַק effudit. שָׁנָה iteravit. שלש *Pih.* שִׁלֵּשׁ tertiavit, tertio fecit.
35 יָדַע scivit. 3. *f. N.* עָשָׂה 1. *præt. k.*
36 עָנָה respondit. סָבַב circuivit. *H.* avertit, convertit, 2. *sing. præt. Hiph.* W. r. 41. m. II. & V. p. 173. & 174. אֲחוֹרַנִּית retrorsum.
38 נָפַל cecidit. 3. *f. k.* לָחַךְ linxit, delinxit.
40 תָּפַשׂ apprehendit. מלט *N.* eripuit se, evasit. יָרַד descendit. 3. *f. H.* שָׁחַט mactavit.
41 הָמוֹן tumultus. *it.* multitudo. *r.* הָמָה tumultuatus fuit.
42 שָׁתָה bibit. *inf. K.* גָּהַר pronus procubuit, prostravit & extendit se. שׂוּם ponere. בֶּרֶךְ genu.
43 נַעַר puer. נִבַּט *P.* intuitus est. פַּעַם vice.
44 קָטָן parvus. אָסַר ligavit, vincivit. יָרַד descendit. *imp. k.* עָצַר cohibuit.
45 קָדַר obtenebratus, atratus fuit. רָכַב equitavit.
46 שִׁנֵּס accinxit. מָתְנַיִם lumbi. רוּץ currere. בּוֹא venire.

CAP. XIX.

1 נגד indicavit. 3. *f. H.* (2) יָסַף addidit. (3) נוח *H.* posuit. (4) רֹתֶם juniperus. *al.* genista. *r.* רָתַם ligavit, junxit.
5 שָׁכַב cubuit. יָשַׁן dormivit. נָגַע tetigit.
6 מְרַאֲשׁוֹת cervicalia. עֻגָה placenta. רִצְפָּה pavimentum. *it.* pruna, carbo. *plur.* רְצָפִים *r.* רָצַף stravit. צַפַּחַת ampulla, lecythus. *r.* צפח.
8 קוּם *P.* surgere. אָכַל comedit. שָׁתָה bibit. כֹּחַ robur. אֲכִילָה cibus, esca. *r.* אָכַל comedit.
9 לִין pernoctare. 3. *f. H.*
10 קִנֵּא zelavit. עָזַב reliquit. הָרַס diruit. הָרַג occidit. יתר *N.* relictus est. 1. *f. N.* בִּקֵּשׁ quæsivit. לָקַחַת *inf. K.*
11 פָּרַק rupit, disrupit. שִׁבֵּר fregit. סֶלַע petra. רַעַשׁ com-

commotio, concussio, terræ motus. *r.* רָעַשׁ movit se.
12 דְּמָמָה silentium. *r.* דָּמַם siluit. דַּק minutus, tenuis. *r.* דָּקַק comminuit.
13 לוּט abscondere, obvolvere. 3. *sing. fut. Hiph.* W. r. 36. m. III. 2. p. 149. & ann. 1. p. 151. אַדֶּרֶת magnificentia. *it.* pallium, toga. *r.* אדר *N.* magnificus fuit. עָמַד stetit. (17) מלט *N.* ereptus fuit.
18 שָׁאַר reliquus fuit. כָּרַע incurvavit. נָשַׁק osculatus est.
19 חָרַשׁ aravit, tacuit. צֶמֶד copulatio, copulatum, jugum. *r.* צמד *N.* copulavit.
20 רוּץ currere. (21) כְּלִי vas. בָּשַׁל coctus est. *P.* coxit. שָׁרַת ministravit.

CAP. XX.

1 צוּר obsidere. לָחַם edit, pugnavit.
6 חָפַשׂ scrutatus, perscrutatus est. מַחְמָד desiderium. *r.* חָמַד desideravit. (7) מָנַע inhibuit, denegavit.
8 אָבָה voluit, propensus fuit. 2. *sing. fut. Kal.* W. r. 30. m. II. (1) not. p. 102.
10 סָפַק & שָׂפַק plausit. *chald.* suffecit. שֹׁעַל pugillus, pugnus.
11 הָלַל insanivit. *it.* gloriatus est. 3. *f. Hitbp.* חָגַר cinxit. פָּתַח aperuit, solvit, retexit. *part. P.*
12 שָׁתָה bibit. סֻכָּה tugurium. *r.* סָכַךְ texit.
13 רָאָה vidit. 2. *præt. K.* הָמוֹן turba. *r.* הָמָה.
14 מְדִינָה provincia, regio, urbs. *r.* דּוּן judicare. אָסַר ligavit. (16) צָהֳרַיִם meridies. שִׁכֹּר ebrius. עָזַר juvit. (18) תָּפַשׂ apprehendit.
20 נכה *H.* percussit. 3. *f. Hiph.* נוּס fugere. רָדַף persecutus est. מלט *N.* evasit. פָּרָשׁ eques.
22 נָגַשׁ accessit. 3. *f. k.* יָדַע *imp. K.* תְּשׁוּבָה reversio.
23 מִישׁוֹר rectitudo. *it.* planum, planities. *r.* יָשַׁר.
24 סוּר recedere. *imp. H.* שׂוּם ponere. פֶּחָה dux. *pl.* פַּחוֹת. מָנָה numeravit. (27) פָּקַד visitavit, recensuit. 3. *præt. ex Hoph. & Hitbp.* כָּלַל perfecit. 3. *præt. Pyh.* חֲשִׂיפִים *m. pl.* exigui greges. *r.* חשף nudavit. At *Bocharto* est חָשִׂיף hinnulus.

28 עֵמֶק profundus. (29) חָנָה castra posuit. 3.f.k.
קָרַב appropinquavit. נכה: rl. percussit.
30 נוּס fugere. יתר N. reliquus fuit.
31 מָתְנַיִם lumbi. חֶבֶל funis. יָצָא exiit. 1.f.k. חָיָה
vixit. P. conservavit. 3.f.P. (33) נִחֵשׁ auguratus
est, conjectavit. מָהַר dotavit. P. festinavit. 3.f.P.
חָלַט præcise egit, studiose retulit. al. miscuit, sc. ser-
monem, interlocutus est. 3.f.K.
34 חוּץ foras. חֻצוֹת plateæ. בְּרִית fœdus. כָּרַת excidit.
it. pepigit. (35) מֵאֵן renuit. 3.f.P.
37 פָּצַע vulneravit. (38) עָמַד stetit. חָפַשׂ scrutatus
est. Hithp. mutavit se, dissimulavit se mutato habitu.
אֵפֶר & אֲפֵר cinis. (39) עָבַר transiit. צָעַק cla-
mavit. כִּכָּר talentum. שָׁקַל ponderavit.
40 חָרַץ movit se. it. decidit, decrevit.
41 נָכַר alienus fuit, agnovit. (42) חֵרֶם devotio, ana-
thema. (43) סַר fastidiosus, amovens se. r. סוּר
discedere. זָעֵף indignabundus. r. זָעַף turbatus, in-
dignatus fuit.

CAP. XXI.

1 כֶּרֶם vinea. הֵיכַל templum, palatium.
2 נָתַן imp. k. גַּן hortus. יָרָק olus, herba. מְחִיר pre-
tium. (3) נַחֲלָה possessio.
4 מִטָּה lectus. סָבַב circumdedit. H. advertit, avertit.
6 חָפֵץ voluit. (7) מְלוּכָה regnum. יָטַב bonus fuit.
8 כָּתַב scripsit. סֵפֶר liber, epistola, r. סָפַר scripsit. חָתַם
signavit, obsignavit. חוֹתָם sigillum. חוֹרִים m. pl.
nobiles, illustres. r. חָרַר adustus fuit. it. libertate
donavit. (9) צוֹם jejunium. r. צוּם jejunare.
10 שׁוּב reverti. imp. H. עוּד H. הֵעִיד testatus, testificatus
est. סָקַל lapidavit. (15) יָרַשׁ hæres factus est. it.
possedit. imp. Kal. W. r. 37. ann. II. p. 164. מֵאֵן renuit.
16 יָרַד descendit. inf. k. (19) רָצַח occidit. לָקַק
lambit, linxit. 2. præt. & 3. pl. f. k. W. r. 41. m. II. p.
173. & p. 174.
20 מָצָא invenit. 2. præt. k. מָכַר vendidit. עָשׂוֹת inf. K.

21 בּוֹא venire, *part. H.* בָּעַר arsit. *P.* removit. שתן *H.* minxit. עָצַר clausit. (22) כָּעַס indignatus est.
23 חַיִל robur, vis, antemurale. (24) כֶּלֶב canis. עוֹף avis.
25 סות *H.* incitavit. 3. *sing. præt. Hiph.* W. r. 36. p. 148.
26 תעב *N.* נִתְעַב abominabile fuit. גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל volvit, volutavit.
27 קָרַע laceravit. בֶּגֶד vestis. צום 3. *f. K.* הָלַךְ ivit. 3. *f. P.* אַט, לְאַט lente, sensim.
29 כנע *N.* depressit, humiliavit.

CAP. XXII.

3 חָשָׁה siluit, tacuit. *partic. pl. Hiph.* W. r. 34. m. I. β. p. 138. לָקַחַת *inf. K.* (5) דָּרַשׁ quæsivit.
6 קָבַץ collegit. יָלַךְ 1. *f. k.* (8) שָׂנֵא odit.
9 סָרִיס eunuchus. מָהַר dotavit. *P.* festinavit. *imp. P.*
10 לָבַשׁ induit. *part. Pyh.* (11) נָגַח feriit, cornu petiit. כַּלֵּה consumtus est. *inf. k.*
12 צָלַח prosperatus est. (15) יָלַךְ 1. *f. k.* חָדַל cessavit.
16 שבע *N.* juravit. (27) פוץ spargi, dispergi. *part. N.*
20 פָּתָה persuasus fuit. *P.* pellexit, allexit.
24 לְחִי gena, maxilla. *r.* לחה.
25 חֶדֶר conclave, cubiculum. חָבָה abscondit.
26 שׁוּב reverti. *H.* adducere. *imp. k.*
27 כֶּלֶא coërcitio, carcer. *r.* כָּלָא clausit, cohibuit. לַחַץ oppressus. *r.* לָחַץ arctavit, oppressit.
30 חָפַשׂ scrutatus est. (31) צִוָּה præcepit.
32 זָעַק clamavit. (34) מָשַׁךְ traxit, protendit. תּוֹם integritas, simplicitas. דֶּבֶק junctura. *r.* דָּבַק adhæsit. שִׁרְיוֹן lorica. *r.* שָׁרָה demisit, solvit. רַכָּב auriga. *r.* רָכַב equitavit. חָלָה ægrotavit. 2. *præt. Hoph.*
35 יָצַק effluxit. מַכָּה plaga, vulnus. *r.* נכה.
36 רִנָּה clamor. *r.* רָנַן cecinit. קָבַר sepelivit.
38 שָׁטַף inundavit, immergendo abluit. בְּרֵכָה piscina. זוֹנָה meretrix. זונות arma, *sunt ex chald.* רָחַץ lavit.
39 יֶתֶר reliquum. שֵׁן dens, ebur. *r.* שָׁנַן.

by Google

44 בָּמָה excelsum. סוּר recedere. קָטַר suffivit. *part. P.*
46 גְּבוּרָה fortitudo. (47) קָדֵשׁ cinœdus. שָׁאַר reliquus fuit. (48) נִצָּב præfectus, præstitutus. *r.* יצב *N.* stetit. *H.* statuit.
49 אֳנִי *m.* אֳנִיָּה *f.* navis. שָׁבַר fregit.
54 עָבַד servivit. שָׁחָה incurvatus est. כָּעַס indignatus est. 3. *f.* *H.*

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

2. REGUM CAP. I.

1 פָּשַׁע defecit, prævaricatus est.
2 נָפַל cecidit. 3. *f.* *k.* שְׂבָךְ *m.* שְׂבָכָה *f.* cancellum, rete. עֲלִיָּה cœnaculum. חָלָה ægrotavit, æger fuit. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 33. annot. I. b. p. 132. & r. 10. m. I. p. 26. מַלְאָךְ nuncius. דָּרַשׁ quæsivit. חֳלִי & חלי morbus,
4 עָלָה ascendit. יָרַד descendit. 2. *f.* *k.*
8 אֵזוֹר cingulum, cinctura. *r.* אָזַר cinxit. מָתְנַיִם lumbi.
13 כָּרַע incurvavit. חָנַן gratiosus fuit. *Hithp.* precatus est. יָקַר pretiosus fuit. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 37. m. III. p. 161.
15 יָרֵא timuit. 2. *f.* *k.* (17) מָלַךְ regnavit.

CAP. II.

1 סְעָרָה procella, turbo. W. r. 44. *μ.* p. 192. *r.* סָעַר procellosus fuit.
2 יָשַׁב sedit. *imp. K.* עָזַב reliquit. ירד descendit.
3 חָשָׁה siluit, tacuit. *inf.* *H.* W. r. 34. m. I. *α.* p. 136. & 44. *τ.* p. 189. (5) נָגַשׁ accessit. (6) הָלַךְ ivit.
8 אַדֶּרֶת magnificentia. *it.* tunica, pallium Sinear. *r.* אדר גָּלַם convolvit, involvit. חָצָה dimidiavit, divisit. 3. *pl. f.* *N.* עָבַר transiit. 3. *f.* *k.* חָרָבָה siccitas.
9 פֶּה os. *it.* ora, finis, pars, portio. שָׁאַל petiit. *imp.* & seq. *inf.* *k.*
10 קָשָׁה durus fuit. *Hiph.* durum se præbuit.
11 פָּרַד separavit. 3. *f.* *H.* עָלָה ascendit. 3. *f.* *k.*
12 צָעַק clamavit. פָּרָשׁ eques. חָזַק invaluit. בֶּגֶד vestis.

קָרַע laceravit. קְרָעִים *m. pl.* fragmenta. (13) [illegible] tollere. 3.*f.H.* שׁוּב 3.*f.k.* עָמַד ſtetit. 3.*f.k.* [illegible] labium. (14) נָפַל cecidit. נכה *H.* percuſſit.

15 נוּחַ quieſcere. 3. *ſing. præt. fœm. Kal.* קָרָאָה occurſ[illegible] שָׁחָה incurvatus eſt. 3.*f.H.*

16 בִּקֵּשׁ quæſivit. 3.*f.P.* שׁלך *H.* abjecit. 3.*f.H.* גַּיְא vallis. (17) פָּצַר inſtitit, urſit. בּוֹשׁ erubeſcere. *al.* בֹּשׁ tarditas. *r.* בשש.

19 שָׁכֹל orbatus fuit. *part. Pih.* (20) צְלֹחִית paropſis, patina. *r.* צָלַח proſperatus eſt, irruit.

21 מוֹצָא exitus. *r.* יָצָא. רָפָא ſanavit. 1. *præt. P.* & ſeq. 3.*f.N.* (22) רָפָא ſanavit. 3.*f.N.*

23 קָטֹן parvus. קָלַס ludificavit, ſubſannavit. קֵרֵחַ calvus. *r.* קָרַח glabravit ſe.

24 פָּנָה reſpexit. 3.*f.k.* קָלַל levis fuit. *P.* maledixit. 3.*f.P.* דּוֹב urſus. יַעַר ſilva. בָּקַע ſcidit, disrupit.

CAP. III.

2 סוּר recedere. מַצֵּבָה ſtatua. *r.* יצב.

3 דָּבַק adhæſit.

4 נֹקֵד pecuarius. *r.* נָקַד. כַּר agnus. אַיִל aries. צֶמֶר lana.

5 פָּשַׁע defecit, deliquit. (7) עָלָה aſcendit. 1.*f.k.*

9 סָבַב circuivit. 3.*f.k.* (10) אֲהָהּ væ.

11 דָּרַשׁ quæſivit. 1.*f.k.* יָצַק effudit.

12 יָרַד deſcendit. (14) נָבַט *H.* intuitus eſt. 1.*f.H.*

15 נָגַן manu pulſavit. *partic. P.*

16 נַחַל torrens. גֵּבִים *m. pl.* locuſtæ. *it.* foſſæ, foveæ. *r.* גּוּב. (18) קָלַל levis fuit. *part. N.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p 174.

18 נכה *H.* percuſſit. מִבְצָר munitio. מִבחוֹר delectus, ſelectum. *r.* בָּחַר elegit. נָפַל cecidit. 2.*f.H.* מַעְיָן fons. סָתַם obturavit. occluſit. חֶלְקָה pars. *r.* חָלַק diviſit. כָּאַב doluit, *H* dolore affecit.

20 עָלָה aſcendit. (21) צָעַק clamavit. 3.*f.N.* חֲגֹרָה cingulum. *r.* חָגַר cinxit. (22) שׁכם *H.* mane ſurrexit. זָרַח ortus, exortus eſt. אָדֹם ruber, rufus, rubicundus. *r.* אָדַם ſplenduit, rubuit.

חרב

Digitized by Google

23 חָרַב vastatus, desolatus est. *inf. Hoph.* & 3. *præt.* נכה *H.* 3. *f.*
24 יַבֹּא ex בוא venire & נכה *H.* percussit. 3. *f. H.*
25 הָרַס destruxit. 3. *f. k.* שלך *H.* abjecit. 3. *f. H.* מָלֵא implevit. שָׁאַר reliquus fuit. קַלָּעִים *m. pl.* funditores. *r.* קָלַע funda misit. שָׁלַף extraxit. יָכֹל potuit.
27 קֶצֶף spuma, fervor. *r.* קָצַף excanduit. נָסַע profectus est.

CAP. IV.

1 נָשָׁה oblitus est, mutuavit, fœneravit. עֶבֶד servus.
2 נגד *H.* indicavit. אָסוּךְ lecythus. *r.* סוּךְ ungere.
3 הָלַךְ ivit. שָׁכֵן vicinus. מָעַט parvus fuit.
4 יָצַק effudit. נָסַע profectus est. *H.* amovit.
7 מָכַר vendidit. שָׁלֵם integer fuit. *P.* solvit, persolvit. נְשִׁי debitum. *r.* נָשָׁה mutuavit.
8 חָזַק invaluit. *H.* tenuit.
10 עֲלִיָּה cœnaculum. קָטָן parvus. שׂוּם 1. *f. H.*
11 סוּר recedere. 3. *f. K.* (12) עָמַד stetit. 3. *f. k.*
13 חֲרָדָה tremor. *it.* solicitudo. *r.* חָרַד tremuit. *it.* solicitus fuit. (15) פֶּתַח ostium.
16 מוֹעֵד tempus statutum. חַי vivens. חָבַק amplexus est. *part. fœm. K.* כָּזַב mentitus fuit. 2. *f. P.*
17 הָרָה concepit. 3. *f. K.* יָלַד peperit.
18 גָּדַל magnus fuit. יֶלֶד puer. יָצָא exiit. קָצַר messuit, demessuit. (19) נָשָׂא tulit. *imp. K.*
20 בוא 3. *f. H.* יָשַׁב 3. *f. k.* בֶּרֶךְ genu. צָהֳרַיִם meridies. מות 3. *f. k.* (21) שָׁכַב cubuit. 2. *f. H.* סָגַר clausit.
22 אָתוֹן asina. רוּץ currere. 1. *f. k.* שׁוּב reverti. 1. *f. k.*
23 הָלַךְ ivit. *part. fœm. k.* (24) חָבַשׁ ligavit, stravit. נָהַג duxit. *imp. k.* עָצַר clausit, cohibuit.
27 חָזַק invaluit. *it.* apprehendit. 3. *f. H.* הָדַף deturbavit, depulit. *infin. k.* W. r. 48. m. IV. p. 227. רָפָה remisit, dimisit. מַר amarus. עלם *H.* הֶעְלִים abscondit, celavit. (28) שָׁאַל rogavit. שָׁלָה quievit, tranquillus fuit. *H.* errare fecit, fefellit.
29 חָגַר cinxit. מָתְנַיִם lumbi. מִשְׁעֶנֶת scipio, baculus. *r.* *inus.* שען *N.* nixus est. (30) עָזַב reliquit.

31 קָשֶׁב attentio. נגד *H.* indicavit. 3. *f. H.* קוץ tædere. *H.* הֵקִיץ evigilavit.
32 שָׁכַב cubuit. *part. H.* מִטָּה lectus.
33 פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit.
34 פֶּה os. גָּהַר prostravit, extendit se. חָמַם caluit, incaluit. 3. *sing. fut. K.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174.
35 עָלָה ascendit. זָרַר prostravit se, extendit se. זור alienari. *P.* sternutare. 3. *sing. fut. Pih* W. r. 36. m. V. p. 156. פָּקַח aperuit. (36) נָשָׂא tulit.
38 שָׁפַת disposuit, ordinavit. סִיר olla. בָּשַׁל coctus est. *imp. P.* נָזִיד coctio, jusculum, pulmentum. *r. inus.* נזד.
39 לָקַט legit, collegit. אוֹר, אוֹרָה lux, lumen. *pl.* אורות olera. *r.* אור lucere. פַּקֻּעוֹת *f. pl.* colocynthides. *r.* פקע. פָּלַח dissecuit. 3. *f. P.*
40 יָצַק effudit. 3. *f. k.* & sq. *imp. k.*
41 שָׁלַךְ *H.* abjecit. 3. *f. H.* (42) בִּכּוּרִים *m. pl.* primitiæ, primitivi fructus. *r.* בכר. כַּרְמֶל *nom. propr. it.* spica purgata. *r.* כרם. צִקָּלוֹן folliculus, gluma. *r.* צקל.
43 שֵׁרֵת ministravit. *part. P.* יתר *H.* reliquit.

CAP. V.

1 שַׂר princeps. צָבָא exercitus. אֲרָם Syria. נָשָׂא tulit. *partic. P.* צָרוּעַ & מְצֹרָע leprosus.
2 גְּדוּד turma. שָׁבָה captivum duxit.
3 גְּבֶרֶת hera, domina. *r.* גָּבַר valuit. אַחֲלֵי utinam. אָסַף collegit, conservavit, abstulit. צָרַעַת lepra.
5 כִּכָּר talentum. חֲלִיפָה mutatio. *r.* חָלַף mutavit.
7 קָרָא vocavit. *it.* legit. קָרַע dilaceravit. בֶּגֶד vestis. מות mori. *inf. H.* חָיָה vixit. *H.* conservavit. *inf. H.* אָנָה mœstus fuit. *Hithp.* occasionem quæsivit.
9 סוּס equus. רֶכֶב currus. (10) רָחַץ lavit se. פַּעַם vice. שׁוּב reverti. בָּשָׂר caro. טָהֵר purus fuit.
11 קָצַף efferbuit, indignatus est. נוף aspergere. *Hithp.* הֵנִיף agitare, elevare.
12 נָהָר fluvius. מַיִם aquæ. *constr.* מֵי & מֵימֵי. פָּנָה vertit, respexit. חֵמָה ira. *r.* יָחַם incaluit.
13 נָגַשׁ accessit. (14) טָבַל tinxit, intinxit.

16 פָּצַר institit. מָאֵן renuit. 3. *f. P.* (17) נָתַן dedit. 3. *f. Hoph.* מַשָּׂא onus. צֶמֶד jugum. פֶּרֶד mulus.
18 סָלַח condonavit, remisit. שָׁחָה incurvatus est. *inf. H.* שען *Niph.* נִשְׁעַן nixus, innixus fuit.
19 יָלַךְ ivit. *imp. k.* כִּבְרָה milliare.
20 חָשַׂךְ cohibuit, subtraxit.
21 רָדַף persecutus est. לָקַח *inf. k.* בוא *præt. H.* רוץ currere. 1. *præt. k.*
23 יאל *H.* voluit, acquievit. פָּרַץ rupit, institit. צור obsidere. *it.* ligare, colligare. 3. *sing. f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. חֲרִיטִים *m. pl.* aciaria, loculi. *r.* חרט. (27) שֶׁלֶג nix. *r.* שלג.

CAP. VI.

1 צַר angustus. (2) קוֹרָה tignum, trabs. *r.* קָרָה evenit. יָשַׁב *inf. k.* יָלַךְ *imp. k.*
3 יאל *H.* voluit. (4) גָּזַר secuit, abscidit. עֵץ lignum.
5 נָפַל cecidit. *part. H.* שָׁאַל petiit. *part. Pah.*
6 קָצַב præcidit. שָׁלַךְ *H.* abjecit. 3. *f. H.* צוף fluere, effluere, natare. 3. *sing. fut. Hiph.* W. r. 36. m. III. 2. p. 149. & ann. I. p. 151.
7 רום tollere. 3. *f. H.*
8 יָעַץ consuluit. פְּלֹנִי hic. אַלְמֹנִי ille. תַּחֲנוֹת metatio, mansio. *r.* חָנָה castra metatus est.
9 שָׁמַר custodivit. עָבַר transiit. נְחִתִּים *m. pl.* demissi, descendentes. *r.* נָחַת descendit.
10 זהר *H.* הִזְהִיר splenduit. *it.* monuit, admonuit.
11 סָעַר procellosus, procellis agitatus fuit. 3. *f. N.* נגד *H.* indicavit. 2. *f. H.* מִשֶּׁלָּנוּ ex præfixis & suff. נו compositum. (12) חֶדֶר conclave. מִשְׁכָּב cubile.
13 נגד *H.* indicavit. 3. *f. Hoph.*
14 נקף *H.* הִקִּיף cinxit, circumdedit. (15) עָשָׂה 1. *pl. f. k.*
16 יָרֵא timuit. 2. *f. k.* (17) פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. פָּקַח aperuit. (18) נכה *H.* percussit. *imp. H.* סַנְוֵרִים *m. pl.* cæcitates. *r.* סנור.
19 בִּקֵּשׁ quæsivit. (22) שָׁבָה captivum cepit. 2. *sing. præt. Kal.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. קֶשֶׁת arcus.

Digitized by Google

23 כָּרָה fodit. *it.* emit. *it.* convivium apparavit. כֵּרָה convivium. אָכַל 3. *f. K.* שָׁתָה bibit. 3. *f. k.* יָסַף addidit. גְּדוּד turma. (24) קָבַץ collegit. צוּר obsidere.
25 חֲרֵייוֹנִים *m. pl. pro* חֲרֵי יוֹנִים excrementa columbarum. *r.* חרר. Keri est דִּבְיוֹנִים stercus columbarum, ex דִּב stercus & יוֹנִים columbæ. (26) צָעַק clamavit. ישע *H.* servavit. (27) יֶקֶב torcular. *r.* יקב.
29 בָּשַׁל coctus est. 1. *pl. f. P.* חבא *H.* occultavit se. 3. *f. H.*
30 קָרַע laceravit. (32) רָצַח occidit. *part. P.* סוּר recedere. *inf. H.* סָגַר clausit. לָחַץ arctavit, repressit.
32 יחל *P.* & *H.* speravit.

CAP. VII.

2 שָׁלִישׁ tribunus, dux. שָׁעַן *N.* innixus est. אֲרֻבָּה specus, cataracta. *pl.* speculæ, fenestræ. *r.* אָרַב insidiatus est. הִנֵּה ecce. (3) מְצֹרָע leprosus פֶּתַח ostium. שַׁעַר porta. מוּת mori.
4 נָפַל cecidit, defecit. חָיָה vixit. 3. *f. P.* & 1. *f. k.*
5 נֶשֶׁף crepusculum, vespertinum, & matutinum. *r.* נָשַׁף flavit. קָצֶה finis. (6) שָׂכַר mercede conduxit.
7 נוּס fugere. 3. *f. k.* עָזַב reliquit. 3. *f. k.* אֹהֶל tentorium. (8) אָכַל 3. *f. k.* שָׁתָה 3. *f. k.* נָשָׂא 3. *f. k.* הָלַךְ 3. *f. k.* טָמַן abscondit. 3. *f. H.*
9 בְּשׂוֹרָה nuntium. *r.* בָּשַׂר annunciavit. חָשָׁה tacuit. *partic. H.* חָכָה expectavit, præstolatus est. 1. *præt. P.* מָצָא invenit. הָלַךְ *imp. k.* בּוֹא 1. *f. k.* נגר *H.* indicavit. (10) שׁוֹעֵר janitor. *r.* שָׁעַר æstimavit. אָסַר ligavit. *part. Paul.* (11) פָּנִים & פְּנִימָה intus.
12 רָעֵב esuriens, famelicus. חבא *N.* absconditus est. *inf. N.* תָּפַשׂ prehendit, apprehendit.
13 תָּמַם consumtus fuit. שָׁלַךְ *H.* abjecit.
15 חָפַז festinanter se abripuit. *inf. k. cum redundante.* ה *sive ex K.* & *N. compos.*
16 בָּזַז prædatus est, spoliavit. 3. *pl. fut. Kal.* W. r. 41. m. II. p. 173. & m. V. p. 174.
17 פָּקַד visitavit. *H.* præfecit. רָמַס conculcavit, calcavit. 3. *f. k.* יָרַד descendit. (19) עָנָה respondit. 3. *f. k.*

CAP.

CAP. VIII.

1 הֶחֱיָה vixit. *præt. H.* גּוּר peregrinari.
4 סַפֵּר enarravit. (5) צָעַק clamavit.
6 סָרִיס enuchus. שׁוּב reverti. *H.* restituere. תְּבוּאָה proventus. *r.* בּוֹא. עָזַב reliquit.
7 חָלָה ægrotavit. *part. k.* נגד *H.* indicavit. 3. *f. Hoph.*
8 דָּרַשׁ quæsivit. חֳלִי morbus. *r.* חָלָה.
9 עָמַד stetit. 3. *f. k.* (11) שׂוּם ponere. 3. *f. H.* בּוֹשׁ erubescere. בָּכָה flevit.
12 מִבְצָר munitio. בָּחוּר juvenis. הָרַג occidit. עוֹלָל infans. *r.* עלל *P.* fecit. רִטֵּשׁ allisit, collisit. 2. *f. P.* הָרָה gravida, prægnans. *r.* הָרָה concepit. *al.* הַר *m.* הָרָה *f.* mons. *it.* arx. בָּקַע discidit. 3. *f. P.*
15 מָחֳרָת crastinus. מַכְבֵּר stragula. *r.* כבר. טָבַל intinxit, immersit. פָּרַשׂ extendit.
19 אָבָה voluit. שָׁחַת corrupit. נִיר & נֵר lucerna.
20 פָּשַׁע defecit, prævaricatus est. מָלַךְ 3. *f. H.*
21 עָבַר transiit. 3. *f. k.* נכה 3. *f. H.* נוּס 3. *f. k.*
24 קָבַר sepelivit. (27) חָתָן gener.
28 נכה *H.* percussit. (29) רָפָא sanavit. מַכָּה plaga. *r.* נכה.

CAP. IX.

1 חָגַר cinxit. מָתְנַיִם lumbi. פַּךְ *m.* lenticula. *r.* פָּכָה manavit, diffluxit. שֶׁמֶן oleum.
2 קוּם 2. *præt. H.* בּוֹא 2. *præt. H.* חֶדֶר conclave.
3 יָצַק fudit, effudit. מָשַׁח unxit. פָּתַח aperuit. נוּס fugere. חָכָה expectavit.
5 שַׂר princeps. *r.* שׂוּר principatum tenere.
7 נכה *H.* percussit. נָקַם ultus est, vindicavit. דָּם sanguis.
7 אָבַד periit. כָּרַת excidit. שתן *H.* minxit. עָצַר clausit. *partic. Pah.* עָזַב reliquit.
8 אָכַל comedit. כֶּלֶב canis.
10 שגע *part. Pyh.* מְשֻׁגָּע amens, demens. שִׂיחַ meditatio, colloquium. *r.* שׂוּחַ meditari, arbores colere.
12 שֶׁקֶר mendacium. נגד *H.* indicavit.

מהר

Digitized by Google

13 מָהַר dotavit. *P.* festinavit. בֶּגֶד vestis. שׂוּם ponere. גֶּרֶם os, fastigium. גָּרַם contrivit. מַעֲלָה gradus. תָּקַע clanxit. שׁוֹפָר buccina.
14 קָשַׁר ligavit. *Hit.* conspiravit.
15 שׁוּב reverti. 3. *f. k.* רָפָא sanavit. מַכָּה vulnus. *r.* נכה. פָּלִיט profugus, effugiens. *r.* פָּלַט evasit, effugit.
17 צָפָה speculatus est. עָמַד stetit. מִגְדָּל turris. שִׁפְעָה agmen, affluentia. *r.* שׁפע. רַכָּב eques, auriga. *r.* רָכַב equitavit. קְרָאת occursus.
18 סָבַב circuivit, circumdedit. *imp. k.*
20 מִנְהָג ductus. *r.* נָהַג duxit. שִׁגָּעוֹן amentia. *r.* שׁגע.
21 אָסַר ligavit. חֶלְקָה pars. (22) זְנוּנִים *m. pl.* scortationes. *r.* זָנָה scortatus est. כְּשָׁפִים *m. pl.* præstigiæ, maleficia. *r.* כשף *P.* præstigiis usus est.
23 הָפַךְ convertit, mutavit. מִרְמָה fallacia, fraus. *r.* רָמָה jecit. *Pih.* fefellit.
24 מָלֵא implevit. נכה 3. *f. H.* זְרֹעַ brachium. חֵץ cum Jod par. חִצִּי sagitta. לֵב cor. כָּרַע incurvavit.
25 שָׁלִישׁ dux. נָשָׂא *imp. k.* שלך *H.* abjecit. *imp. k.* צֶמֶד jugum. מַשָּׂא onus.
26 אֶמֶשׁ heri. שָׁלַם perfectus fuit. *P.* rependit, solvit.
27 רָדַף persecutus est. מֶרְכָּבָה currus.
28 קְבוּרָה sepulchrum. (30) פּוּךְ stibium, fucus. *r. inus.* פוך. יָטַב bonus fuit. שקף *N.* spectavit. 3. *f. H.*
33 שָׁמַט intermisit, demisit, dejecit. נָזָה sparsus, aspersus fuit. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 38. p. 166. & r. 33. annot. I. a. p. 130. דָּם sanguis. רָמַס conculcavit.
34 שָׁתָה bibit. אָרַר maledixit. קָבַר sepelivit.
35 גֻּלְגֹּלֶת calvaria, cranium. *r.* גָּלַל volvit. רֶגֶל pes. כַּף vola. יָד manus. (36) נגד *H.* indicavit.
37 נְבֵלָה cadaver. דֹּמֶן stercus, fimus. *r.* דמן.

CAP. X.

1 כָּתַב scripsit. סֵפֶר epistola. אָמַן nutrivit. *H.* credidit.
2 מִבְצָר munitio. נֶשֶׁק armatura, armamentarium. *r.* נָשַׁק osculatus est. (3) רָאָה vidit. יָשָׁר rectus.

שום

Digitized by Google

שׂוּם ponere. (4) עָמַד ſtetit. *f. k.*
5 מָלַךְ regnavit. 1. *f. H.*
6 רֹאשׁ caput. עֵת tempus. גָּדַל magnus fuit.
7 שָׁחַט mactavit. דּוּד calathus, caniſtrum.
8 צִבֻּרִים *m. pl.* acervi. *r.* צָבַר congeſſit, congregavit.
9 קָשַׁר ligavit, conjuravit. הָרַג occidit. 1. *f. k.*
10 יָדַע ſcivit. אֵפוֹא nunc.
11 שָׁאַר reliquus fuit. יָדַע *part. Pyh.* כֹּהֵן ſacerdos. שָׂרִיד reliquum. (12) עֵקֶד ligatio.
12 בֵּית־עֵקֶד domus ligationis *ad tonſuram ovium*, tonſtrina. *r.* עָקַד ligavit. רָעָה pavit.
13 יָרַד deſcendit. 1. *f. k.* גְּבִירָה domina.
14 תָּפַשׂ apprehendit. (15) בָּרַךְ benedixit 3. *f. P.*
16 קִנְאָה zelus. רָכַב equitavit, curru vectus eſt.
17 נכה *H.* percuſſit. נִשְׁאָר reliquus. שׁמד *H.* perdidit.
18 קָבַץ collegit. עָבַד ſervivit. מְעַט parum. הַרְבֵּה multum, magis.
19 עָקְבָּה fraus. *r.* עָקַב ſupplantavit, defraudavit. אָבַד periit. *H.* perdidit. *infin. H.*
20 קָדַשׁ ſanctus fuit. *imp. P.* עֲצָרָה interdictio, feria. *r.* עָצַר clauſit. (21) פֶּה os.
22 מֶלְתָּחָה veſtiarium. *r.* לתח. יָצָא exiit *imp. H.* לְבוּשׁ & לְבֻשׁ & מַלְבּוּשׁ indumentum, veſtimentum. *r.* לָבַשׁ induit, (23) חָפַשׂ ſcrutatus eſt. לְבַד ſolus.
24 זֶבַח ſacrificium. חוּץ foris. מלט *N.* evaſit. בּוֹא *part. H.*
25 כָּלָה abſolutus eſt. *inf. P.* רוּץ currere. *part. K.* נכה *H.* percuſſit. שָׁלַךְ *H.* abjecit.
26 מַצֵּבָה ſtatua. *r.* יצב. שָׂרַף combuſſit.
27 נָתַץ diruit, deſtruxit. שׂוּם ponere. 3. *f. H.* מַחֲרָאוֹת *f. pl.* excrementa, latrinæ. (*per cholem punctatum ut* מוֹצָאוֹת *in margine poſitum legeretur*) *r.* חרא.
29 חָטָא peccavit. סוּר recedere. עֵגֶל vitulus. יָטַב bonus fuit. 2. *præt. H.*
31 יָלַךְ *inf. K.* חָלַל perforatus eſt. *H.* incepit. קָצַץ reſecuit, ſuccidit.
33 מִזְרָח *m.* ortus. *r.* זָרַח exortus eſt.
34 גְּבוּרָה virtus. *r.* גָּבַר invaluit.

CAP. XI.

1 אָבַד periit. *Pih.* perdidit. מַמְלָכָה regnum.
2 גָּנַב furatus est. מוּת mori. *part. & præt. Hoph.* יָנַק suxit. *part. fœm. Hiph.* מֵינֶקֶת nutrix. חֶדֶר cœnaculum. מִטָּה lectus. סָתַר abscondit.
3 חבא absconditus est. שָׁנָה annus.
4 מֵאָה centum. כַּר agnus. *plur.* כָּרִים agni. *it.* duces exercitus, & *per apoc.* כָּרִי pro כָּרִים primores. *r.* כרר. רוּץ. currere. כָּרַת excidit. *it.* pepigit. שבע *N.* juravit. (5) צִוָּה præcepit. 3.*f.* *P.* מִשְׁמֶרֶת custodia. (6) שָׁמַר custodivit. מַסָּח evulsio. *r.* נָסַח amovit, avulsit. (6) יָד manus.
8 נקף *H.* ambivit. כְּלִי instrumentum. שְׂדֵרוֹת ordines. סֶדֶר ordo. מוּת 3.*f.* *Hoph.* יָצָא— *inf. k.* שַׂר princeps. (10) חֲנִית hasta. שְׁלָטִים *m. pl.* scuta, umbones. *r.* שָׁלַט dominatus est.
11 כָּתֵף humerus. שְׂמָאלִית sinistra. יְמָנִית dextra. סָבִיב circum, circa. (12) נֵזֶר corona. עֵדוּת testimonium. *r.* עוּד *H.* testari, *al.* est ornamentum. *r.* עָדָה ornavit. מָשַׁח unxit. נכה *H.* percussit. כַּף vola, manus. (13) רָץ cursor. *r.* רוּץ currere.
14 עַמּוּד columna. חֲצֹצְרָה tuba. *r.* חצר. שָׂמֵחַ lætus. תָּקַע clanxit. קָרַע laceravit. קֶשֶׁר liga, conspiratio. *r.* קָשַׁר ligavit. *it.* conjuravit. פְּקֻדִּים præfecti.
18 נָתַץ diruit. מִזְבֵּחַ altare. צֶלֶם imago. שִׁבֵּר fregit. הֵיטֵיב bene. *r.* יָטַב bonus fuit. הָרַג occidit. פְּקֻדָּה præfectura, episcopatus. *r.* פָּקַד visitavit.
19 יָרַד descendit. 3.*f.* *H.* (20) שָׁקַט quievit.

CAP. XII.

3 עָשָׂה fecit, 3.*f.* *k.* יָשָׁר rectus. יָרָה jecit. *H.* docuit.
4 בָּמָה excelsum. סוּר recedere, cessare. זָבַח sacrificavit. קִטֵּר suffivit.
5 בוא 3.*f.* *Hoph.* & *Hiph.* *H.* עֵרֶךְ instructio, æstimatio. *r.* עָרַךְ disposuit. *it.* æstimavit.
6 מַכָּר notus. *r.* נָכַר alienus fuit, agnovit. חָזַק invaluit. 3.*f.* *P.*

Digitized by Google

3. *f.* P. בֶּדֶק rima, fissura. *r.* בָּדַק scrutatus est, reparavit. מָצָא invenit. 3. *f.* N. (8) נָתַן dedit. 2. *f.* K.

9 נָאֹת acquievit, consensit. 3. *pl. fut.* K. W. r. 37. m. II. p. 159. & r. 10. m. II. 3. *α.* p. 31.

10 נָקַב perforavit, transfixit. חֹר foramen, caverna. *r.* חָרַר perforavit. בּוֹא venire, ingredi. *partic. Hoph.* W. r. 26. m. 4. p. 155. (11) רָאָה *inf.* K. צוּר arctari, ligare. מָנָה numeravit. (12) תָּכַן expendit, perpendit. *Niph.* dispositum est. *part. Pyh.* פָּקַד visitavit. *part. Hoph. suppl.* מ. חָרָשׁ faber, fabricator. בָּנָה ædificavit. *part. k.* עָשָׂה *part.* K.

13 גֹּדֵר sepiens. *plur.* fabri murarii, cæmentarii. *r.* גָּדַר sepsit, murum struxit. מַחְצֵב excisio. *r.* חָצַב cæcidit, excidit. *part.* K. קָנָה emit. *inf.* K.

14 סַף pelvis, postis. *r.* ספף. מְזַמְּרוֹת psalteria. *r.* זָמַר præcidit. *P.* cecinit. מִזְרָק crater, pelvis. *r.* זָרַק sparsit. חָשַׁב cogitavit. *Pih.* supputavit, numeravit. 3. *f.* P. אֱמוּנָה fides. (18) לָכַד cepit. שׂוּם 3. *f.* H. פָּנִים facies. עָלָה ascendit. *inf.* K.

19 אוֹצָר thesaurus. *r.* אָצַר recondidit, reposuit.

20 קָשַׁר signavit. *it.* conjuravit. קֶשֶׁר conjuratio.

CAP. XIII.

3 חָרָה exarsit. (4) חָלָה ægrotavit. *Pih.* precatus est. 3. *sing. fut. Pih.* W. r. 33. ann. I. *α.* p. 130. לַחַץ oppressio. *r.* לָחַץ arctavit, oppressit.

5 מוֹשִׁיעַ salvator. *r.* ישע *H.* servavit. אֹהֶל tentorium. תְּמוֹל heri. שִׁלְשׁוֹם nudius tertius.

6 סוּר recedere חַטָּאה peccatum. *r.* חָטָא peccavit. אֲשֵׁרָה nemus, lucus. עָמַד stetit.

7 שָׁאַר reliquus fuit. פָּרָשׁ eques. רַגְלִי pedes. אָבַד periit. עָפָר pulvis. דּוּשׁ triturare, frumentum excutere. *infin. Kal.* W. r. 36. m. I. ann. p. 148. יֶתֶר reliquum. (9) שָׁכַב cubuit. קָבַר sepelivit.

12 גְּבוּרָה fortitudo. *r.* גָּבַר valuit.

14 חָלָה ægrotavit. חֳלִי morbus. יָרַד descendit. 3. *f.* k. בָּכָה flevit.

[illegible]

16 רָכַב equitavit. *H.* imposuit. שׂוּם ponere.

17 פָּתַח aperuit. חַלּוֹן fenestra. *r.* חָלַל perforatus est. קֶדֶם oriens. יָרָה jecit. *imp. K.* & 3. *f. H.*

18 נכה *imp. H.* & 3. *f. H.* (19) קָצַף indignatus est. כָּלָה consumtus est. *inf. P.* פַּעַם vice.

20 קָבַר sepelivit. גְּדוּד turma. (21) שׁלך *H.* abjecit. 3. *f. H.* נָגַע tetigit. עֶצֶם os. חָיָה vixit. 3. *f. k.*

23 חָנַן gratiosus fuit. 3. *f. k.* רָחַם misertus est. 3. *f. P.* פָּנָה respexit. אָבָה voluit. שָׁחַת perdidit.

24 עִיר civitas.

CAP. XIV.

4 *Vid. c.* XII, 4. (5) חָזַק invaluit. נכה 3. *f.* & *part. H.*

6 מוּת mori. *præt. H.* 3. *f. Hoph.*

7 גַּיְא vallis. מֶלַח sal. תָּפַשׂ cepit, occupavit. סֶלַע petra.

8 רָאָה vidit. 1. *pl. f. Hithp.*

9 חוֹחַ spina, paliurus, carduus, rubus. *r.* חוח. חַיָּה bestia, fera. רָמַס conculcavit.

10 נָשָׂא tulit, extulit. לֵב cor. כָּבַד gravis fuit. *N.* honoratus fuit. *imp. N.* יָשַׁב sedit. בַּיִת domus. גרה *Hithp.* הִתְגָּרָה miscuit se liti. נָפַל cecidit.

12 נָגַף percussit. 3. *f. N.* נוּס fugere. אֹהֶל tentorium.

13 פָּרַץ perrupit, institit. חוֹמָה murus. פִּנָּה angulus.

14 אוֹצָר thesaurus. תַּעֲרֻבוֹת *f. pl.* sponsiones. *r.* עָרַב miscuit.

19 קָשַׁר ligavit, conjuravit.

25 שׁוּב reverti. (29) עֳנִי afflictio. *r.* עָנָה respondit. *P.* afflixit. מָרָה rebellis fuit. *part. k. Al.* מֹרֶה amarus. אֶפֶס finis. *it.* præter. עָצַר conclusit. עָזַב reliquit. עָזַר juvit.

27 מָחָה delevit. *inf. k.* ישע *H.* servavit. 3. *f. H.*

CAP. XV.

5 נָגַע tetigit. מְצֹרָע leprosus. חָפְשִׁית libertas. *r.* חפש. שָׁפַט judicavit. (10) קָשַׁר ligavit, conjuravit. קֳבָל coram, ex adverso. *r.* קבל *P.* accepit, suscepit.

14 עָלָה ascendit. 3. *f. k.* נכה 3. *f. H.* מות 3. *f. H.*

גבול

Digitized by Google

16 גְּבוּל terminus. הָרָה gravida. r. הָרָה concepit. *al.* הָרָה arx, *ab* הַר mons. בָּקַע scidit.
18 רַע malus. סוּר recedere.
19 כִּכָּר talentum. (25) שָׁלִישׁ tribunus.
29 גָּלָה revelavit. *H.* captivum duxit.
35 *Vide cap. XII. 4.* עֶלְיוֹן altus.
37 חָלַל perforatus est. *H.* incepit.

CAP. XVI.

3 עָבַר transiit. *H.* duxit. תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit. *P.* abominatus est. גּוֹי gens. יָרַשׁ hæreditavit. *it.* expulit.
4 זָבַח sacrificavit. קָטַר suffivit. בָּמָה excelsum. גִּבְעָה *f.* collis. רַעֲנָן virens, viridis. *r.* רען.
5 צוּר obsidere. 3. *f. K.* לָחַם edit, pugnavit.
6 נָשַׁל dejecit, ejecit. קוֹמִים insurgentes. *r.* קוּם surgere.
8 שֹׁחַד munus.
9 תָּפַשׂ apprehendit. גָּלָה revelavit. *it.* migravit. *Hiph.* transportavit, captivum abduxit.
10 תַּבְנִית structura, exemplar, forma. *r.* בָּנָה exstruxit. sq. 3. *f. k.*
13 נֶסֶךְ fusio, libamen. *r.* נָסַךְ fudit. 3. *f H.* זָרַק aspersit. שֶׁלֶם sacrificium pacificum.
14 מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח mactavit. נְחֹשֶׁת æs. קָרַב appropinquavit. *H.* obtulit. יָרֵךְ, יֶרֶךְ femur, latus.
15 צִוָּה præcepit. קָטַר adolevit, suffivit. *imp. H.* מִנְחָה oblatio. עֹלָה holocaustum. בִּקֵּר quæsivit, visitavit.
17 קָצַץ amputavit, truncavit. מִסְגְּרוֹת *f. pl.* clausuræ. *r.* סָגַר clausit. מְכוֹנָה basis. *r.* כּוּן aptare. סוּר recedere. 3. *f. H.* כִּיּוֹר labrum. יָם mare. יָרַד descendit. מַרְצֶפֶת pavimentum. *r.* רָצַף stravit. אֶבֶן lapis.
18 מֵיסַךְ tegmen. *r.* סָכַךְ texit. מָבוֹא introitus. *r.* בּוֹא. חִיצוֹן exterior, exterius. *r.* חוּץ. סָבַב circumdedit. *præt. H.*

CAP. XVII.

4 קָשַׁר conjuratio. מַלְאָךְ nuntius. עָצַר clausit. אָסַר vinxit. כֶּלֶא coërcitio, carcer. r. כָּלָא coërcuit.
5 צוּר obsidere. 3. f. k. (6) לָכַד cepit. גָּלָה revelavit. H. deportavit. 3. f. H. W. r. 33. p. 133.
7 חָטָא peccavit. עָלָה part. H. יָרֵא timuit. אַחֵר alius.
8 יָרַשׁ hæreditavit, it. expulit. (9) חָפָה texit, occultavit. 3. pl. fut. Pih. alternante א. pro ה. W. r. 34. m. I. exc. 3. p. 141. בָּנָה ædificavit. עִיר civitas. מִגְדָּל turris. נָצַר custodivit, servavit. מִבְצָר munitio.
10 יצב N. stetit. H. statuit. 3. f. H. מַצֵּבָה statua. אֲשֵׁרָה lucus. גִּבְעָה collis. גֹּבַהּ altitudo. r. גָּבַהּ altus fuit. רַעֲנָן viridis. (11) כָּעַס indignatus est.
12 עָבַד servivit. גִּלּוּלִים idola. (13) עוד H. הֵעִיר testatus est. 3. f. H. W. r. 36. m. III. 2. p. 149. & ann. I. p. 151.
14 קָשָׁה durus fuit. H. induravit. 3. pl. fut. Hiph. W. r. 34. m. I. ρ. p. 136. & r. 7. m. IV. α. p. 15. עֹרֶף cervix. r. עָרַף decervicavit. אָמַן nutrivit. H. credidit.
15 מָאַס sprevit. חֹק statutum. עֵדוּת testimonium. pl. עֵדְוֹת. הֶבֶל vanitas, idolum. r. הָבַל vanus fuit.
16 עָזַב reliquit. 3. f. K. מִצְוָה præceptum. r. צִוָּה. מַסֵּכָה fusile. עֵגֶל vitulus. שָׁחָה incurvatus est.
17 עָבַר transiit. בֵּן filius. בַּת filia. קֶסֶם divinatio. r. קָסַם divinavit. נחש Pih. נִחֵשׁ auguratus est. מָכַר vendidit. (18) אָנַף iratus fuit. סוּר recedere. H. removere. 3. f. H. שָׁאַר reliquus fuit.
20 עָנָה respondit. P. afflixit. נָתַן 3. f. k. שָׁסָה & שָׁסַס diripuit, deprædatus est. part. k. שלך H. abjecit.
21 קָרַע discidit, dilaceravit, abrupit. דָּאָה volavit. 3. f. H. irreg. al. נָדַח dispulit.
24 יָשַׁב habitavit. עִיר civitas. יָרַשׁ hæreditavit.
25 תְּחִלָּה initium. r. חָלַל. יָשַׁב inf. k. יָרֵא timuit. אֲרִי leo. הָרַג occidit.
26 גָּלָה revelavit; migravit. H. deportavit. יָשַׁב 2. f. H. מוֹרֶה part. H. (27) יָרָה jecit. H. docuit.
29 ינח H. reposuit, reliquit.
32 קָצָה finis. (34) ראשון prior.

צִלָּה

36 עָלָה ascendit. *H.* adduxit. כֹּחַ robur. זְרוֹעַ brachium. נָטָה inclinavit. (38) שָׁכַח oblitus est.
41 פְּסִילִים sculptilia. *r.* פָּסַל sculpsit.

CAP. XVIII.

4 סוּר recedere. *præt. H.* שָׁבַר fregit. כָּרַת excidit. כָּתַת tudit, contudit. נָחָשׁ serpens. *r.* נחש. נְחֻשְׁתָּן æs.
5 בָּטַח confisus est. (6) דָּבַק adhæsit.
7 שָׂכַל prosperatus est, *H.* prudenter egit. מָרַד rebellavit. (8) נכה *H.* percussit. *Vid. c. XVII*, 9.
9 צוּר obsidere. (10) לָכַד cepit. קָצֶה finis.
11 גָּלָה 3. *f. H.* נָחָה duxit. (13) בָּצוּר munitus. *r.* בָּצַר præcidit. תָּפַשׂ apprehendit.
15 מָצָא invenit. אוֹצָר thesaurus.
16 קָצַץ abscidit. דֶּלֶת ostium. הֵיכָל templum. אֹמֶן firmitas, veritas. *f. pl.* אֹמְנוֹת antæ, firmamenta. *r.* אָמַן nutrivit. *N.* firmus fuit. צָפָה speculatus est. *Pih.* obtexit. (17) רַב multus, *it.* magister. *r.* רָבַב multum fuit. סָרִיס eunuchus. שָׁקָה pincerna. *r.* שקה *H.* potavit. חַיִל vis, exercitus. כָּבֵד gravis. עָלָה ascendit. עָמַד stetit. תְּעָלָה aquæductus. *r.* עָלָה. בְּרֵכָה piscina. *r.* בָּרַךְ benedixit. עֶלְיוֹן altus. מְסִלָּה via trita, semita. *r.* סָלַל aggeravit. כּוֹבֵס fullo. *r.* כָּבַס lavit. (18) סֹפֵר scriba. *r.* סָפַר enumeravit. זָכַר recordatus est. *part. H.*
19 בִּטָּחוֹן fiducia. *r.* בָּטַח confisus est. (20) שָׂפָה labium. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit. גְּבוּרָה fortitudo. מָרַד rebellavit. (21) מִשְׁעֶנֶת scipio, baculus. *r.* שען *N.* innixus est. קָנֶה calamus. רָצַץ quassavit, conquassavit. *part. Pah.* סָמַךְ innixus fuit. 3. *f. N.* כַּף manus. נָקַב perforavit. (22) סור recedere. *præt. H.* (23) עָרַב miscuit. *it.* spopondit, oppignoravit. יָכֹל potuit. (24) שׁוּב reverti. *H.* advertere, avertere. פֶּחָה & פַּחַת dux. קָטֹן parvus. בָּטַח speravit, fisus est. פָּרָשׁ eques. מִבַּלְעֲדֵי præter, absque. עָלָה 1. *præt. K.* שָׁחַת corrupit. *inf. H.*
25 אֲרָמִית syriace, chaldaice. אֹזֶן auris. חוֹמָה murus.

27 חוֹר foramen, podex. חֲרִים excrementa. *r.* חָרַר adustus fuit. *chald.* & *syr.* perforavit (*Keri* צֹאָה excrementum, stercus. *r.* יָצָא exiit.) שַׁיִן *m. pl.* שֵׁינֵיהֶם urinæ (*Keri* מַיִם aquæ, *pl. constr.* מֵימֵי.)
29 נשא *H.* הִשִּׁיא decepit, seduxit. נצל *H.* eripuit. *inf. H.*
31 גֶּפֶן vitis. תְּאֵנָה ficus. שָׁתָה bibit. בּוֹר fovea.
33 דָּגָן frumentum. תִּירוֹשׁ mustum. *r.* יָרַשׁ hæreditavit. כֶּרֶם vinea. זַיִת olea. יִצְהָר oleum. *r.* צהר. דְּבַשׁ mel. סוּת incitavit. 3. *f. H.*
36 חָרַשׁ aravit. *it.* tacuit, surdum egit. עָנָה respondit.
37 מַזְכִּיר commemorator. *r.* זָכַר. קָרַע laceravit. בֶּגֶד vestis. נגד *H.* indicavit.

CAP. XIX.

1 קָרַע laceravit. בֶּגֶד vestis. כָּסָה texit, obtexit. 3. *sing. fut. Hithp.* W. r. 33. ann. I. α. p. 130.
3 צָרָה angustia. תּוֹכֵחָה correptio, increpatio. *r.* יכח *H.* arguit. נְאָצָה, נֶאָצָה, נְאָצָה irritatio contumeliosa, contumelia. *r.* נָאַץ sprevit. מַשְׁבֵּר matrix, os matricis. *r.* שָׁבַר fregit. כֹּחַ virtus. לֵדָה partus. *r.* יָלַד peperit. (4) חָרַף exprobravit, probris affecit. *inf. P.* (6) גִּדֵּף blasphemavit. נַעַר puer, minister. (7) שְׁמוּעָה fama. שׁוּב reverti. נָפַל cecidit. 1. *præt. H.* (10) נשא *Hiph.* decepit.
11 חרם *H.* anathematizavit. נצל *N.* evasit. *H.* eripuit. 2. *f. N.* (12) שָׁחַת corrupit.
14 סֵפֶר epistola. מַלְאָךְ nuncius. פָּרַשׂ expandit.
15 פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit.
16 נָטָה extendit, inclinavit. *imp. H.* אֹזֶן auris.
17 אָמְנָם vere. חָרֵב siccatus, vastatus fuit.
18 אָבַד periit. ישע *H.* salvavit. יָדַע cognovit.
21 בָּזָה sprevit, contemsit. לָעַג subsannavit, irrisit. נוּעַ movere. 3. *sing. præt. Hiph.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151.
22 גִּדֵּף blasphemavit. רום tollere. 2. *præt. H.* מָרוֹם altitudo.

רום

23 רוֹב multitudo. רֶכֶב currus. הַר mons. יַרְכָּה latus. כָּרַת excidit. קוֹמָה altitudo. אֶרֶז cedrus, מִבְחָר electio. בְּרוֹשׁ abies. בּוֹא venire. 1. *f.* K. מָלוֹן diversorium, hospitium. *r.* לוּן pernoctare. קֵץ finis יַעַר silva. כַּרְמֶל arvum, locus frugibus arboribusque consitus. *al. nom. propr.*

24 קוּר fodere, effodere. שָׁתָה bibit. זָר alienus. חָרַב siccatus, vastatus est. פְּעָמִים gressus, incessus. יְאֹר rivus. מָצוֹר munitio. *r.* צוּר obsidere.

25 יוֹם dies. קֶדֶם antiquitas. *r.* קָדַם antevertit. יָצַר formavit. שָׁאָה vastatus est. *inf. H.* גַּל cumulus, acervus. נָצָה volavit. *it.* vastatus fuit. *N.* pugnavit. *part pl. Niph.* W. r. 34. m. I. *β.* p. 138. & r. 38. p. 166. בָּצַר præcidit. *part. Paul.* munitus.

26 קָצַר brevis, curtus, *r.* קָצַר abbreviatus est. חָתַת fractus, consternatus fuit. בּוֹשׁ pudefieri. 3. *f. K.* יָרָק olus. חָצִיר gramen, fœnum. גַּג tectum. שְׁדֵפָה adustio, uredo segetum. *r.* שׁדף. קָמָה seges.

27 יָשַׁב *inf. K.* יָצָא *inf. K.* רָגַז contremuit, commotus fuit.

28 רָגַז commotus est. שַׁאֲנָן tranquillus, tranquillitas. *r.* שׁאן *P.* tranquillus fuit. שׂוּם ponere. חָח hamus, uncus, fibula. *r.* חוח. מֶתֶג frænum. *r.* מתג. שָׂפָה labium.

29 אוֹת signum. סָפִיחַ sponte natum, sponte crescens. *r.* סָפַח adjunxit. סָחִישׁ sponte renascens. *r.* סחש. זָרַע seminavit. קָצַר messuit. נָטַע plantavit. כֶּרֶם vinea. פְּרִי fructus. (3) יָסַף addidit. פְּלֵטָה evasio, residuum. *r.* פָּלַט evasit. שֹׁרֶשׁ radix. *r.* שׁרשׁ.

31 שְׁאֵרִית residuum, reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. קִנְאָה zelus. (32) יָרָה jecit, jaculatus est. קָדַם antevertit, obvenit. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן. שָׁפַךְ effudit. סֹלְלָה agger. *r.* סָלַל aggregavit.

34 גָּנַן protexit, obtexit. 1. *sing. præt. Kal.* W. r. 41. m. II. & III. p. 173. sq. ישׁע salvavit.

35 נכה *H.* percussit. שׁכם *H.* mane surrexit. פֶּגֶר cadaver. *r.* פָּגַר piger fuit. מֵת mortuus.

36 נָסַע profectus est.

Digitized by Google

CAP. XX.

1 חָלָה ægrotavit. צִוָּה præcepit.
2 סָבַב circuivit. *H.* vertit. פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit.
3 זָכַר recordatus eſt. הָלַךְ ivit. בָּכָה flevit. בְּכִי fletus.
4 תִּיכוֹן medius. *r.* תָּוֶךְ. (5) נָגִיד princeps. תְּפִלָּה oratio. דִּמְעָה lacryma. *r.* דָּמַע lacrymatus eſt. רָפָא ſanavit. עָלָה aſcendit. (6) יָסַף addidit. *præt. H.* נצל *H.* eripuit. 1. *f. H.* גָּנַן protexit.
7 לָקַח accipit. דְּבֵלָה palatha, maſſa ficuum aridarum. *r.* דבל. תְּאֵנָה ficus. שׂוּם ponere. שְׁחִין inflammatio, ulcus. *r.* שחן. חָיָה vixit.
9 צֵל umbra. מַעֲלָה gradus.
10 נָקֵל leve. *part. N.* *r.* קָלַל levis fuit. נָטָה inclinavit. *inf. K.* אֲחֹרַנִּית retrorſum. *r.* אָחַר.
12 סֵפֶר epiſtola. מִנְחָה oblatio, donum.
13 רָאָה vidit. *H.* oſtendit. 3. *f. H.* נְכֹת gazæ. בֶּשֶׂם aroma. כְּלִי vas, inſtrumentum. אוֹצָר theſaurus. *r.* אָצַר repoſuit. מֶמְשָׁלָה dominium. *r.* מָשַׁל dominatus eſt. (17) יתר *N.* reliquus fuit. 3. *f. N.*
18 יָלַד genuit. 2. *f. H.* סָרִיס eunuchus. הֵיכָל templum, palatium.
20 גְּבוּרָה virtus. בְּרֵכָה piſcina. תְּעָלָה aquæ ductus.

CAP. XXI.

2 תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit. יָרַשׁ hæreditavit, expulit. (3) שׁוּב 3. *f. K.* בָּנָה 3. *f. K.* קוּם 3. *f. H.* (4) שׂוּם 1. *f. H.* (5) חָצֵר atrium.
6 עָבַר tranſiit. ענן *P.* עוֹנֵן præſtigiis uſus eſt. נָחַשׁ auguratus eſt. אוֹב pytho, dæmonium. יִדְּעֹנִי ariolus. *r.* יָדַע cognovit. רָבָה multiplicatus eſt. כָּעַס indignatus eſt. (7) בָּחַר elegit.
8 יָסַף addidit. נוּד vagari, moveri e loco in locum. *inf. H.* צִוָּה præcepit.
9 תָּעָה erravit. *Hiph.* ſeduxit. 3. *f. H.* שׁמד *H.* perdidit.
11 גִּלּוּלִים idola.
12 בּוֹא *part. H.* צָלַל tinnivit, obumbratus eſt. 3. *f. pl. fut.* *N.* W. r. 41. m. I. p. 171.

כטה

Digitized by Google

13 נָטָה inclinavit. קַו linea, filum menſorium. r. קָוָה
מִשְׁקֹלֶת perpendiculum. r. שָׁקַל pependit. מָחָה delevit, abſterſit 1. ſing. præt. Kal. W. r. 34. m. II. 2. p. 141.
צַלַּחַת ſcutella. al. lebes. r. צלח. הָפַךְ evertit.
14 נָטַשׁ dereliquit, demiſit. בַּז præda. r. בָּזַז prædatus
eſt. מְשִׁסָּה direptio. r. שָׁסַס diripuit.
16 נָקִי innocens, r. נָקָה purus fuit. שָׁפַךְ effudit.
21 שָׁחָה incurvatus eſt. (22) עָזַב reliquit.
23 קָשַׁר ligavit, conjuravit. (24) נכה 3. f. H.

CAP. XXII.

4 תָּמַם abſolvit, perfecit, conſumſit. 3. f. H. בוא part.
Hoph. אָסַף collegit. שָׁמַר cuſtodivit. סַף limen.
r. ספף Hithp. in limine fuit.
5 נָתַן dedit. מְלָאכָה opus. מֻפְקָדִים præfecti. r. פָּקַד. חָזַק
invaluit. בֶּדֶק rima, fiſſura. r. בָּדַק rimatus eſt, inſtauravit.
6 חָרָשׁ fabricator. בָּנָה ædificavit. גָּדַר ſepſit. part. K.
pl. גֹּדְרִים fabri murarii. קָנָה emit. inf. K. מַחְצֵב
exciſio. r. חָצַב excidit. (7) חָשַׁב cogitavit, computavit. 3. f. N. אֱמוּנָה fides, fidelitas. r. אָמַן nutrivit. H. credidit. (9) נָתַךְ fuſus, effuſus fuit.
Hiph. fudit, conflavit. 3. f. H. (10) נגד H. indicavit. 3. f. H. (11) קָרַע ſcidit, laceravit. בֶּגֶד veſtis.
13 יָלַךְ imp. k. דָּרַשׁ quæſivit. חֵמָה ira, æſtus. r. יָחַם incaluit. יָצַת flagravit, accenſus fuit. 3. fœm. præt. N.
17 עָזַב reliquit. קָטַר adolevit, ſuffivit. כָּעַס indignatus
eſt. כָּבָה extinctus eſt.
19 רָכַךְ molliri, molleſcere, molle eſſe. כנע N. depreſſit,
humiliavit. שַׁמָּה res ſtupenda, deſolatio. r. שָׁמַם
deſolavit. קְלָלָה maledictio. r. קָלַל levis fuit. P.
maledixit. קָרַע laceravit. בָּכָה flevit.
20 אָסַף collegit. part. K. it. 2. præt. N. & cap. ſeq. 3. f. H

CAP. XXIII.

3 עָמַד ſtetit. עַמּוּד columna. כָּרַת excidit. עֵדוּת teſtimonium. plur. עֵדְוֹת. קום inf. H.

4 צִוָּה 3. f. P. מִשְׁנֶה duplicitas. it. secundum. r. שָׁנָה iteravit. יָצָא inf. H. כְּלִי vas. עֲשׂוּה part. Pah. אֲשֵׁרָה lucus. שָׂרַף combussit. שַׁדְמָה arvum, ager. r. mas. שדם. עָפָר pulvis.

5 שָׁבַת quievit. Hiph. removit, amovit. כְּמָרִים m. pl. sacrificuli. r. כמר N. incaluit. מֵסַב circuitus. r. סָבַב circuivit. שֶׁמֶשׁ sol. יָרֵחַ luna. מַזָּלוֹת planetæ. r. נָזַל fluxit.

6 נַחַל fluvius. דָּקַק comminuit, contudit. 3. sing. fut. Hiph. שלך H. abjecit.

7 נָתַץ diruit, destruxit. בַּיִת domus. pl. בָּתִּים. קָדֵשׁ cinædus, scortator. נָשִׁים mulieres. אָרַג texuit, contexuit.

8 טָמֵא impurus fuit. P. polluit.

9 מַצָּה azymum. תָּוֶךְ medium.

11 לִשְׁכָּה cubiculum. פַּרְוָר suburbium. al. est nom. propr.

12 עֲלִיָּה conclave. חָצֵר atrium. רוּץ currere.

13 שִׁחֵת corrupit. מַשְׁחִית, corruptor, corruptio. al. olivetum. r. מָשַׁח unxit. שִׁקּוּץ & שִׁקֻּץ abominatio. r. שָׁקַץ abominatus est.

14 שָׁבַר fregit. מָלֵא implevit. 3. f. P. עֶצֶם os.

15 דָּקַק comminuit. præt. H. (16) פָּנָה respexit.

17 צִיּוּן statua, monumentum sepulchrale. r. צון. לָז hic, iste. (18) ינח H. posuit, reliquit. נוּעַ moveri. מלט N. evasit. P. eripuit.

19 כָּעַס indignatus est. (24) בָּעַר arsit. P. removit.

25 מְאֹד valde, vires. (26) חָרוֹן æstus. r. חָרָה exarsit. כַּעַס indignatio, irritatio.

27 סוּר 1. f. H. מָאַס sprevit. (30) רָכַב equitavit. 3. f. H.

33 אָסַר ligavit. עֹנֶשׁ mulcta. r. עָנַשׁ mulctavit, punivit.

34 סָבַב circuivit. H. vertit. 3. f. H.

35 עֵרֶךְ æstimatio. r. עָרַךְ ordinavit, æstimavit. נָגַשׂ exegit, sc. tributum, aut creditum.

CAP. XXIV.

1 מָרַד rebellavit. (2) גְּדוּד turma. אָבַד periit. inf. H. סוּר inf. H. (4) נָקִי innocens. r. נָקָה. שָׁפַךְ effudit. אָבָה voluit. סָלַח condonavit, remisit.

יתר

Digitized by Google

5 יֶתֶר reliquum. (7) יָסַף addidit. *inf. H.* יָצָא *inf. K.*
10 מָצוֹר obsidio. *r.* צוּר obsidere.
13 אוֹצָר thesaurus. קָצַץ amputavit.
14 גָּלָה revelavit. *H.* abduxit. חָרָשׁ faber, artifex. *r.* חָרַשׁ aravit. *it.* fabricavit. מַסְגֵּר claustrum. *it.* claustrarius. *r.* סָגַר clausit. דַּלָּה exhaustio, tenuitas. *r.* דָּלַל attenuatus fuit.
15 גּוֹלָה transmigratio, deportatio, exilium. *r.* גָּלָה 3. *f. H.*
17 דּוֹד patruus. (20) שלך *H.* abjecit.

CAP. XXV.

1 חָנָה castra posuit. דָּיֵק vallum, antemurale. *r. inus.* דיק.
3 חָזַק invaluit. רָעָב fames. (4) בָּקַע rupit. 3. *f. N.*
5 רָדַף persecutus est. חַיִל vis, exercitus. נשג *H.* attigit. עֲרָבָה campestria. פוּץ dispergi.
6 תָּפַשׂ prehendit.
7 שָׁחַט mactavit. עוּר evigilare. *Pih.* עִוֵּר excœcavit. אָסַר ligavit. נְחֻשְׁתַּיִם compedes.
8 טַבָּח coquus. *plur.* satellites. *r.* טָבַח mactavit.
10 נָתַץ diruit. (11) נָפַל cecidit. הָמוֹן turba, tumultus.
12 כֹּרֵם vinitor. *r. inus.* כרם. יֹגֵב agricola. *r. inus.* יגב.
13 מְכֹנָה basis. *r.* כּוּן aptare.
14 סִיר olla. יָעִים *m. pl.* palæ, scopæ. *r.* יָעָה jecit, removit. כַּף vola, acerra. שֵׁרֵת ministravit.
15 מַחְתָּה thuribulum, acerra. *r.* חָתָה cepit. מִזְרָק crater.
16 מִשְׁקָל pondus.
17 רִמּוֹן malogranatum. כֹּתֶרֶת coronamentum. *r.* כָּתַר cinxit. שְׂבָכָה reticulum.
19 רָאָה vidit. צָבָא militavit. *Hiph.* militiam conscripsit.
21 נכה 3. *f. H.* מות 3. *f. H.* אֲדָמָה terra.
23 חַיִל robur, virtus, acies.
24 יָטַב bonus fuit.
26 קָטוֹן & קָטָן parvus. חַיִל exercitus.
27 גָּלוּת transmigratio, demigratio. *r.* גָּלָה. כֶּלֶא carcer.
29 שָׁנָה iteravit, mutatus est. *Pih.* mutavit. א *alternante pro* ה.
30 אֲרֻחָה viaticum, demensum cibi consueti. *r.* אָרַח iter fecit.

נביאים אחרונים

PROPHETÆ POSTERIORES.

Prophetæ *Priores* nominantur a Judæis Lib. Josuæ, Judicum, Samuelis & Regum; & *Posteriores* Prophetæ: Esaias, Jeremias, Ezechiel, Hosea, Joel &c. ob duas potissimum rationes, I. quia in prioribus libris referuntur *primi Prophetæ*, v.g. Samuel, Elias, Elisæus, aliique, qui longe ante Esaiam &c. vixerunt. II. quia *anteriores* seu *priores* Prophetæ narrant rem gestam, non futuram; e contrario *posteriores* plerumque describunt non rem jam gestam, sed post aliquod tempus futuram. Vid. *Leusden.* Phil. H. p. 10. &c.

ESAIÆ CAP. I.

1 חָזוֹן *m.* visio. *r.* חָזָה vidit, adspexit. יוֹם dies. מֶלֶךְ *m.* rex.
2 שָׁמַע audit. אזן *H.* הֶאֱזִין auribus percepit. דִּבֶּר locutus est. בֵּן filius. גִּדֵּל magnus fuit, educavit. רום altum esse, extolli, elevari. 1. *præt. P.* פָּשַׁע defecit, prævaricatus est. (3) יָדַע cognovit. שׁוֹר *m.* bos. קֹנֶה *m.* possessor. *r.* קָנָה possedit. חֲמוֹר *m.* asinus. אֵבוּס *m.* præsepe. בַּעַל *m.* dominus. בּין intelligere. 3. *præt. Hithp.* W. r. 36. p. 156.
4 גּוֹי *m.* gens. חָטָא peccavit. עַם *m.* populus. כָּבֵד *m.* gravis. *constr.* כְּבַד & כֶּבֶד. עָוֹן iniquitas. זֶרַע *m.* semen. מֵרַע *m.* maleficus. *r.* רוּעַ malum esse. *part. H.* W. r. 46. p. 204. מַשְׁחִית *m.* corrumpens. *r.* שָׁחַת corrupit. *part. H.* עָזַב dereliquit. נָאַץ sprevit. *P.* contemptim irritavit. קָדוֹשׁ *m.* sanctus. זור alienari, aver-

Digitized by Google

avertere se. *it.* premere, comprimi. אָחוֹר retrorsum.
5 נכה *H.* הִכָּה percussit. 2. *pl. fut. Hoph.* יָסַף addidit. 2. *f. H.* W. r. 36. p. 163. סָרָה *f.* apostasia, recessio. *r.* סוּר recedere. *al. r.* סָרַר refractarius fuit. רֹאשׁ *m.* caput. חֳלִי *m.* ægritudo. *r.* חָלָה ægrotavit. לֵבָב cor. דַּוָּי *m.* languidus. *r.* דָּוָה languit.
6 כַּף *m.* vola. *it.* planta pedis. מְתֹם *m.* homo. *al.* integritas. *r.* תָּמַם integer fuit. פֶּצַע *m.* vulnus. *r.* פָּצַע vulneravit. חַבּוּרָה *f.* tumor livens. *r.* חָבַר ligavit, sociatus est. מַכָּה *f.* plaga. *r.* נכה percussit. טְרִיָּה *f.* humidum, pus, putridum. *r.* טרה. זוּר alienari, exprimere. 3. *pl. præt. K.* W. r. 36. p. 146. חָבַשׁ alligavit. 3. *præt. Pyh.* רָכַךְ molliri, emollescere. שֶׁמֶן *m.* oleum. (7) שָׁמֵם desolatus est. עִיר *m.* civitas. שָׂרַף exussit. *part. Pah.* אֵשׁ *m.* ignis. אֲדָמָה terra. נֶגֶד coram. זָר *m.* extraneus. אָכַל comedit. מַהְפֵּכָה *f.* eversio. *r.* הָפַךְ vertit.
8 יתר *N.* reliquus fuit. *H.* reliquit. סֻכָּה *f.* tugurium. *r.* סָכַךְ texit. כֶּרֶם vinea. מְלוּנָה *f.* tegillum, tuguriolum. *r.* לוּן pernoctare. מִקְשָׁה *f.* cucumeratio. *r.* קָשָׁה durus fuit. נְצוּרָה *f.* obsessa. *r.* צוּר obsidere. *part. N.* W. r. 36. m. II. p. 148.
9 לוּלֵי nisi. שָׂרִיד *m.* superstes. מְעַט parum. הָיָה fuit. 1. *præt. k.* דָּמָה similis fuit. 1. *præt. k.*
10 קָצִין *m.* ductor, dux.
11 רֹב multitudo. *r.* רָבַב multum esse. זֶבַח sacrificium. *r.* זָבַח mactavit. שָׂבַע saturatus est. עֹלָה holocaustum. *r.* עָלָה ascendit. אַיִל aries. חֵלֶב *m.* adeps, מְרִיא *m.* pingue, saginatum. *r.* מרא *H.* extulit se. פַּר *m.* juvencus. כֶּבֶשׂ *m.* agnus. עַתּוּדִים *m. pl.* hirci. חָפֵץ voluit, delectatus est.
12 רָאָה vidit. *inf. N.* W. r. 18. p. 55. פָּנִים facies. בִּקֵּשׁ quæsivit. רָמַס calcavit. חָצֵר *c.* atrium.
13 מִנְחָה *f.* munus. שָׁוְא *m.* vanitas. קְטֹרֶת *f.* suffitus. *r.* קָטַר suffivit. תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit. קָרָא vocavit. מִקְרָא convocatio. יָכֹל potuit. 1. *f. K.* אָוֶן iniquitas. *r.* און. עֲצָרָה interdictum. *r.* עָצַר clausit.

14 חֹדֶשׁ mensis, novilunium. מוֹעֵד tempus statutum, conventus. r. יָעַד condixit. שָׂנֵא odit. טֹרַח m. labor, molestia. לָאָה defatigatus est. 1. præt. N. W. r. 34. p. 138. נָשָׂא tulit.
15 פָּרַשׂ explicavit, extendit. W. r. 48. m. II. p. 223. עלם N. occultatus fuit. 1. f. H. רָבָה multiplicatus est. תְּפִלָּה f. precatio. r. פָּלַל judicavit. Hithp. oravit. דָּם sanguis. מָלֵא plenus fuit.
16 רָחַץ lavit. זָכַךְ purificavit. 2. imp. N. Aliis est ex זָכָה 2. pl. imper. Hithp. W. r. 34. p. 136. r. 28. m. III. p. 96. סור recedere. H. amovere. רֹעַ m. malitia. מַעֲלָלִים m. pl. actiones. r. עלל P. fecit. חָדַל desiit, cessavit.
17 לָמַד didicit. יטב benefecit. inf. H. דָּרַשׁ quæsivit. אשר incessit. P. rectificavit, beavit, felicitavit. imp. P. חָמוֹץ m. corruptus, fermento infectus. al. oppressus. r. חָמֵץ fermentatus fuit. יתום m. pupillus. ריב litigare. it. causam agere. 2. pl. imp. H. W. r. 36. p. 148. אַלְמָנָה f. vidua. (18) יכח N. disceptavit. H. arguit. 1. pl. f. N. W. r. 37. p. 165. חֵטְא m. peccatum. שָׁנִי dibaphum, coccineum. שֶׁלֶג m. nix. לָבַן dealbavit. 3. f. H. אָדַם splenduit, rubuit. 3. f. H. תּוֹלָע m. coccineum, purpura. צֶמֶר m. lana. (19) אָבָה voluit, acquievit. 2. f. k. W. r. 33. p. 133. טוּב bonitas. אָכַל comedit. 2. f. K. & sq. v. 2. f. Pyh.
20 מֵאֵן renuit. 2. f. P. מָרָה rebellis fuit. 2. præt. k. פֶּה os.
21 אֵיכָה quomodo. זוֹנָה f. meretrix. r. זָנָה scortatus est. קִרְיָה f. civitas. נֶאֱמָן fidelis. r. אָמַן nutrivit. H. credidit; fidelis fuit. מָלֵא plenus. fœm cum Jod parag. לוּן pernoctare. מְרַצֵּחַ m. homicida. r. רָצַח occidit. part. P.
22 כֶּסֶף m. argentum. סִיג m. scoria. סֹבֶא m. merum. מָהוּל mixtum. r. מָהַל miscuit. part. Pah.
23 שַׂר m. princeps. r. שׂור principatum gessit. סָרַר contumax, refractarius fuit. part. k. חָבֵר m. socius. r. חָבַר ligavit. גַּנָּב m. fur. כֹּל omnis. אָהַב amavit. part. k. שֹׁחַד m. munus. רָדַף sectatus est. part. k. שַׁלְמֹנִים retributiones. r. שָׁלַם perfectus fuit. P. retribuit. שָׁפַט judicavit. 3. f. k. W. r. 23. p. 83. ריב contentio, causa.

באם

Digitized by Google

24 נָאַם dixit. אָדוֹן dominus. אָבִיר *m.* fortis. הוֹי eheu! נִחַם *N.* consolatus est. 1. *f. N.* צַר inimicus, hostis. *r.* צוּר obsidere. נָקַם vindicavit. 1 *f. N.* W. r. 34. p. 86. אֹיֵב inimicus.

25 שׁוּב 1. *f. H.* צָרַף defæcavit, purgavit. 1. *f. K.* בֹּר puritas. *it.* smegma. *r.* בָּרַר purificavit. סִיג 1. *f. H.* בְּדִיל *m.* stannum.

26 רִאשֹׁנָה *f.* principium. יָעַץ consuluit. *part. K.* תְּחִלָּה *f.* initium. *r.* חָלַל perforatus est. *H.* incepit.

27 פָּדָה redemit. 3. *f. N.* W. r. 33. p. 126. שׁוּב reverti. *part. k.*

28 שֶׁבֶר *m.* fragmentum. עָזַב dereliquit. כָּלָה consumtus est. 3. *f. k.*

29 בּוֹשׁ pudefieri. 3. *f. k.* אֵלָה *f.* quercus. *pl. m.* אֵילִים querceta. חָמַד desideravit. חָפַר effodit. *it.* erubuit. גַּן *m.* hortus. בָּחַר elegit.

30 נָבֵל cecidit. *part. K.* עָלֶה *f.* folium.

31 חָסוֹן *m.* robustus. נְעֹרֶת *f.* stupa. פֹּעַל *m.* opus. נִיצוֹץ *m.* scintilla. בָּעַר arsit. כָּבָה extinxit. *part. P.*

CAP. II.

1 חָזָה vidit. (2) אַחֲרִית *f.* extremitas. כּוּן aptare. *N.* firmus fuit. *part. N.* הַר *m.* mons. נָשָׂא tulit. *præt. N.* גִּבְעָה *f.* collis. נָהַר confluxit. גּוֹי gens.

3 הָלַךְ ivit. עָלָה ascendit. 1. *f. k.* W. r. 30. p. 104. יָרָה jecit. *H.* docuit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163. יָלַךְ ivit. 1. *f. k.* אֹרַח *f.* iter. יָצָא exiit. 3. *f. K.*

4 שָׁפַט judicavit. יכח *H,* הוֹכִיחַ arguit. כָּתַת contudit. חֶרֶב gladius. אֵת *m.* ligo. חֲנִית *f.* hasta. מַזְמֵרוֹת *f. pl.* falces. *r.* זָמַר præcidit. לָמַד didicit. מִלְחָמָה bellum. (5) אוֹר lux. (6) נָטַשׁ deseruit, dimisit. מָלֵא implevit. קֶדֶם oriens. עֹנֵן *m.* præstigiator. *r.* ענן *P.* obnubilavit. יֶלֶד puer. נָכְרִי *m.* alienigena. סָפַק plausit, suffecit, acquievit. *Scribitur quoque per* שׂ. 3. *f. H.* (7) אוֹצָר *m.* thesaurus. סוּס *m.* equus. קֵצָה finis. מֶרְכָּבָה currus. *r.* רָכַב equitavit. (8) אֱלִילִים idola. מַעֲשֶׂה opus. שָׁחַח incurvatus est. אֶצְבַּע *f.* digitus. *r.* צָבַע pinxit.

9 שָׁחַח incurvatus fuit. 3. *f. N.* שָׁפֵל demisit. נָשָׂא tulit.

10 צוּר rupes. טָמַן abscondit. *imp. N.* עָפָר pulvis. פַּחַד *m.* pa-

ver

pavor. הָדָר *m.* gloria. גָּאוֹן excellentia. *r.* גָּאָה altus fuit.

11 גַּבְהוּת *f.* altitudo, elatio. *r.* גָּבַהּ altus fuit. שָׁפֵל humiliatus fuit. שָׁחָה incurvatus, depressus est. רוּם *m.* altitudo. שָׂגַב *N.* exaltatus fuit. לְבַד solum. (12) גֵּאֶה excellens. רוּם tolli, altum esse. *part. k.* (13) אֶרֶז *m.* cedrus. אַלּוֹן *m.* robur, quercus. (14) גִּבְעָה *f.* collis.

15 מִגְדָּל *m.* turris. גָּבֹהַּ *m.* altitudo. חוֹמָה *f.* murus. בָּצוּר munitus. (16) אֳנִיָּה *f.* navis. *r.* אָנָה. שְׂכִיָּה imago. חֶמְדָּה *f.* desiderium. (18) כָּלִיל *m.* totum, penitus. *r.* כָּלַל consumtus est. חָלַף transivit, mutavit.

19 מְעָרָה *f.* spelunca. מְחִלּוֹת *f. pl.* cavernæ. עָרַץ violenter exagitavit, terruit. (20) שָׁלַךְ *H.* הִשְׁלִיךְ abjecit. שָׁחָה incurvavit. חֲפֹר פֵּרוֹת talpæ. *r.* חָפַר fodit. עֲטַלֵּף *m.* verspertilio. (21) נְקָרָה *f.* caverna. *r.* נָקַר effodit. סָעִיף *m.* scopulus. *r.* סעף *P.* ramos excidit. סֶלַע *m.* petra.

22 חָדַל cessavit, abstinuit. נְשָׁמָה *f.* halitus, anima. אַף *m.* nasus. *r.* אָנַף naribus flavit. חָשַׁב æstimavit.

CAP. III.

1 סוּר discessit. *H.* amovit. *part. H.* מַשְׁעֵן & מִשְׁעָן *m.* scipio. מַשְׁעֵנָה *f.* baculus. *r.* שען *N.* innixus fuit.

2 גִּבּוֹר *m.* fortis. קֹסֵם *m.* sagax, divinans. זָקֵן *m.* senex.

3 יוֹעֵץ *m.* consiliarius. חָכָם *m.* sapiens. חָרָשׁ *m.* artifex. נָבוֹן intelligens, peritus. *r.* בִּין intelligere. לַחַשׁ *m.* eloquentia, mussitatio. (4) תַּעֲלוּלִים *m.* facinorosi, ludificatores. *it.* infantes. *r.* עלל fecit. (5) נָגַשׂ exegit. רֵעַ socius. רָהַב superbivit. extulit se. נִקְלֶה *m.* vilis. *r.* קָלָה assavit. (6) תָּפַשׂ apprehendit. שִׂמְלָה *f.* vestimentum. קָצִין *m.* princeps. מַכְשֵׁלָה ruina. *r.* כָּשַׁל impegit, corruit.

7 חָבַשׁ alligavit, obligavit. (8) נָפַל cecidit. לָשׁוֹן lingua. מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones. מָרָה rebellavit, *K.* exacerbavit, irritavit. (9) הַכָּרָה *f.* obfirmatio. *r.* הִכִּר obfirmavit se. *al.* agnitio. *r.* נָכַר alienus fuit, agnovit. נגד *H.* indicavit. כִּחֵד celavit. גָּמַל tribuit.

11 רָשָׁע *m.* impius. גְּמוּל *m.* retributio (12) מְעוֹלֵל *m.* parvulus. מָשַׁל dominatus est. מְאַשְּׁרִים ductores. *r.*

אשר

Digitized by Google

אִשֵּׁר incessit. *part. P.* מְתָעִים seductores. *r.* תָּעָה erravit. *part. H.* בָּלַע absorpsit. (13) יצב N. נִצָּב stetit. רוּב litigare. דִּין judicare. (14) בָּעַר arsit. *P.* succendit. גְּזֵלָה *f.* rapina. *r.* גָּזַל rapuit. בַּיִת domus.

15 מַלָּכֶם pro מַה לָּכֶם quid vobis? דִּכָּא contrivit. 2. *f. P.* עָנִי *m.* pauper. טָחַן commoluit. (16) יַעַן propterea. גָּבַהּ altus fuit, extulit se. נָטָה extendit se, inclinavit. *part. Pah.* גָּרוֹן guttur. שָׂקַר nutavit, nictavit. עַיִן oculus. טָפַף ingressu parvulorum incedere. הָלַךְ ivit. עָכַס compeditem egit, compedes gestavit. (17) סִפַּח adjunxit. *P.* scabie affecit, decalcavit. קָדְקֹד *m.* vertex. *r.* קָדַד incurvavit verticem. פּוֹת *m.* pudendum. עָרָה retexit. 3. *f. P.* denudavit.

18 תִּפְאֶרֶת *f.* ornamentum. עֶכֶס *m.* compes. *pl.* עֲכָסִים compedes, periscelides. שְׁבִיסִים *m. pl.* reticula capitis, cincinni. שַׂהֲרֹנִים *m.* lunulæ. *r.* סַהַר rotunditas.

19 נְטִפוֹת *f. pl.* myrothecidia, *quasi stillatoria. a r.* נטף stillavit. *Erant vasula, in quibus ponebatur balsamum. al.* monilia collaria שֵׁרוֹת *f. pl.* catenulæ. *r.* שִׁיר. רְעָלוֹת *f. pl.* bracteolæ. *r.* רָעַל horruit. (20) פְּאֵר *m.* tiara. *r.* פֵּאֵר ornavit. צְעָדָה *f.* armilla *cruris. r.* צָעַד progressus est. קִשֻּׁרִים *m. pl.* alligamenta *capitis. r.* קָשַׁר ligavit. בָּתֵּי נֶפֶשׁ olfactoria odorifera. לְחָשִׁים *m. pl.* amuleta, inaures. *r.* לָחַשׁ mussitavit. (21) טַבַּעַת *f.* annulus. *r.* טָבַע immersus, infixus fuit. נֶזֶם *m.* monile super nares. *al.* inauris.

22 מַחֲלָצוֹת *f. pl.* mutatoriæ vestes laxiores. *r.* חָלַץ exuit. מַעֲטָפוֹת amicula, sindones, tapeta. *r.* עָטַף operuit. מִטְפַּחַת *f.* peplum. *r.* טִפַּח palmis distendit. חֲרִיטִים *m. pl.* aciaria. *al.* marsupia. *r.* חרט.

23 גִּלְיֹנִים *m. pl.* specula. *al.* vestes pellucidæ. *r.* גָּלָה revelavit סָדִין *m.* sindon. צָנִיף cidaris, mitra. רְדִיד *m.* carbasus. peplum, amiculum.

24 בֹּשֶׂם *m.* aroma. מַק *m.* tabes. חֲגוֹרָה *f.* cingulum. *r.* חָגַר cinxit. נִקְפָּה *f.* discissio, dissolutio. *r.* נָקַף excidit. מִקְשֶׁה *m.* implexum, crispum. *al.* scobs *pulvis auri, quo capillos consperserunt. r.* קָשָׁה durus fuit. קָרְחָה *f.* calvities. *r.* קָרַח calvitium induxit, glabravit. פְּתִיגִיל *m.* toga muliebris. *al.* zona. מַחֲגֹרֶת *f.* cinctura

ctura. *r.* חָגַר. שַׂק *m.* ſaccus. כִּי *m.* aduſtio. *r.* כוה *N.* aduſtus fuit. יֹפִי & יְפִי *m.* pulchritudo. *r.* יָפָה pulcher fuit.

25 מְתִים *m. ul.* homines, *r.* מתה. נָפַל cecidit. גְּבוּרָה *f.* potentia, robur.

26 אָנָה ejulavit. אָבַל luxit. פֶּתַח *m.* janua. נִקָּה mundus fuit. 3. *præt.* *N.* W. r. 49. p. 232. יָשַׁב ſedit. 3. *f.* *K.*

CAP. IV.

1 חָזַק invaluit. *H.* apprehendit. לֶחֶם panis. אָכַל comedit. 1. *f.* *k.* שִׂמְלָה veſtis. לָבַשׁ induit. אָסַף collegit. חֶרְפָּה *f.* opprobrium.

2 צֶמַח *m.* germen. *r.* צָמַח germinavit. צְבִי *m.* decus. *r.* צבה. כָּבוֹד *m.* gloria. גָּאוֹן *f.* excellentia. *r.* גָּאָה תִּפְאֶרֶת *f.* ornamentum. פְּלֵיטָה *f.* ereptio. *r.* פָּלַט evaſit. (3) שָׁאַר reliquus fuit. יתר *N.* reſiduus fuit. כָּתַב ſcripſit. (4) רָחַץ lavit. צֹאָה *f.* excrementum. *r.* יָצָא exiit. דוח *H.* הֵדִיחַ abluit. בָּעַר arſit. *inf.* *P.* *nom.* expurgatio, exarſio.

5 מָכוֹן *m.* habitaculum. *r.* כּוּן aptare. מִקְרָא *f.* convocatio. עָנָן *m.* nubes. יוֹמָם interdiu. עָשָׁן *m.* fumus. נֹגַהּ *f.* ſplendor. לֶהָבָה *f.* flamma. לַיִל nox. חֻפָּה *f.* obtegumentum. *r.* חָפַף texit.

6 סֻכָּה *f.* tabernaculum. *r.* סָכַךְ texit. צֵל *m.* umbra. חֹרֶב *m.* ardor, æſtus. מַחְסֶה refugium. *r.* חָסָה fiſus eſt. מִסְתּוֹר latibulum. זֶרֶם inundatio, nimbus.

CAP. V.

1 שִׁיר canere. 1. *f.* *H.* שִׁירָה canticum דּוֹד *m.* patruelis, יָדִיד *m.* dilectus. כֶּרֶם *m.* vinea. קֶרֶן cornu. שֶׁמֶן oleum.

2 עָזַק circumdedit. *al.* fodit. 3. *f.* *P.* סָקַל *H.* lapidavit, lapides removit. 3 *f.* *P.* נָטַע plantavit. 3. *f.* *k.* W. r. 38. p. 166. שֹׂרֵק *m.* vitis. בָּנָה exſtruxit. 3. *f.* *k.* W. r. 33. p. 130. מִגְדָּל *m.* turris. תָּוֶךְ medium. יֶקֶב *m.* torcular. חָצַב excidit. קָוָה expectavit. 3. *f.* *P.* עֵנָב *m.* uva. בְּאֻשִׁים *m.* *pl.* labruſcæ. *r.* בָּאַשׁ fœtuit.

ישב

Digitized by Google

3 יָשַׁב habitavit. שָׁפַט judicavit. (4) עָשָׂה fecit. *inf. K.*
5 יָדַע scivit. 1. *f. H.* סוּר recedere. *H.* removere. *inf. H.*
מְשׂוּכָה *f.* sepes. *r.* שׂוּךְ sepire. *al. r.* סָכַךְ texit, pro-
texit. בָּעַר arsit. *inf. P.* פָּרַץ perrupit. גָּדֵר *m.*
maceries. מִרְמָס *f.* conculcatio. *r.* רָמַס conculcavit.
6 שׁוּת ponere. 1. *f. H.* בָּתָה *f.* desolatio. *r.* בתת. זָמַר pu-
tavit, præscidit. 3. *f. N.* עָדַר in unum collegit, ordi-
navit. *N.* defuit. *ir.* sarritus, pastinatus fuit. שָׁמִיר *m.*
vepres, sentis. שַׁיִת *m.* virgultum. עָב *f.* nubes.
צִוָּה præcepit. מטר *H.* pluit. *inf. H.* מָטָר pluvia.
7 נֶטַע *m.* planta. שַׁעֲשׁוּעִים *m. pl.* deliciæ. *r.* שָׁעָה vel
שעע *P.* שִׁעֲשַׁע oblectavit se. קִוָּה expectavit.
מִשְׂפָּח supputatio, accumulatio. *r.* סָפַח aggregavit.
צְעָקָה *f.* clamor. (8) נָגַע tetigit. *H.* adjunxit,
part. H. קָרַב appropinquavit. 3. *f. H.* אֶפֶס *m.* defe-
ctus, nullus. יָשַׁב sedit. 2. *præt. Hoph.*
9 שַׁמָּה *f.* devastatio. *r.* שָׁמֵם devastatus est. מֵאֵין abs-
que. אַיִן non. (10) צֶמֶד *m.* juger, jugum.
11 שכם *H.* mane surrexit. *part. H.* בֹּקֶר mane. שֵׁכָר *m.*
sicera. רָדַף persecutus est. אָחַר moratus est. *part. P.*
נֶשֶׁף *m.* crepusculum. יַיִן vinum. דָּלַק incendit.
3. *f. H.*
12 כִּנּוֹר *m.* cythara. נֵבֶל *m.* nablium. תֹּף tympanum.
חָלִיל *m.* fistula. מִשְׁתֶּה *m.* convivium. *r.* שָׁתָה bi-
bit. פֹּעַל *m.* opus. נבט *N.* intuitus est. 3. *f. H.*
מַעֲשֶׂה opus. רָאָה vidit.
13 גָּלָה manifestavit, migravit. יָדַע *inf. k.* מְתִים homi-
nes. רָעָב *m.* fames. הָמוֹן *m.* multitudo. צִחֶה *m.*
aridum. *r.* צָחַח nitidus, serenus fuit. צָמָא *m.* sitis.
r. צָמֵא sitivit.
14 רָחַב dilatavit. שְׁאוֹל *c.* status mortuorum, infernus.
פָּעַר distendit, aperuit. לִבְלִי præter. חֹק *m.* statu-
tum, modus. *r.* חָקַק decrevit. יָרַד descendit. הָדָר
m. honor. שָׁאוֹן tumultuatio עָלֵז *m.* lætus.
15 שָׁחַח depressus est. 3. *f. N.* W. r. 33. p. 130. שָׁפֵל humi-
lis fuit, humiliavit. גָּבֹהַּ *m.* altus, superbus.
17 רָעָה pavit. כֶּבֶשׂ *m.* ovis. דֹּבֶר *m.* caula. חָרְבָּה *f.* va-
statio. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit. מֵחִים *m. pl.* pin-
guia;

guia. *r.* מֹחַ *m.* medulla. מֵחִים *pl.* pinguedines. גֵּר peregrinus. *r.* גּוּר. (18) מָשַׁךְ traxit. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. חֶבֶל *m.* funis. שָׁוְא *m.* vanitas. עֲבוֹת contortum, funis. עֲגָלָה *f.* plaustrum. (19) מָהַר dotavit. *P.* festinavit. 3. *f. P.* חוּשׁ properare. 3. *f. H.* עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consuluit. יָדַע 1. *f. k.* (20) רַע malus. טוֹב bonus. שׂוּם ponere. חֹשֶׁךְ tenebræ. מַר *m.* amarum. מָתוֹק *m.* dulce. (21) נָבוֹן intelligens. *r.* בִּין intelligere. (22) גִּבּוֹר potens. שָׁתָה bibit. *inf. k.* חַיִל *m.* vis, robur. מָסַךְ miscuit. שֵׁכָר *m.* sicera.

23 צָדַק justus fuit. *H.* justificavit. עֵקֶב propter. שֹׁחַד *m.* munus. סוּר recedere.

24 קַשׁ *m.* stipula. *r.* קָשַׁשׁ collegit. לָשׁוֹן *m.* lingua. חֲשַׁשׁ quisquiliæ. לֶהָבָה *f.* flamma. רָפָה debilis fuit, defecit. שֹׁרֶשׁ *m.* radix. מַק tabes. *r.* מָקַק. פֶּרַח *m.* flos. אָבָק *m.* pulvis. מָאַס sprevit, abjecit. נָאַץ sprevit.

25 חָרָה arsit, accensus fuit. אַף *m.* ira. נָטָה inclinavit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 134. נכה *H.* הִכָּה percussit. 3. *f. H.* רָגַז commotus est. הַר mons. נְבֵלָה *f.* cadaver. כָּסַח succidit. *part. Pah. al.* סוּחָה *f.* acervus verramenti, stercus. חוּץ foras, platea. *pl.* חוּצוֹת *f.* plateæ.

26 נֵס *m.* signum. מֵרָחוֹק e longinquo. *r.* רָחַק procul fuit. שָׁרַק sibilavit. קָצֶה finis. מְהֵרָה cito. קַל velox. *r.* קָלַל.

27 עָיֵף *m.* fessus. כָּשַׁל impegit, offendit. נוּם dormitare. יָשֵׁן dormivit. פָּתַח aperuit. אֵזוֹר cingulum. חֲלָצַיִם *m. pl.* lumbi. נָתַק avulsit. 3. *præt. N.* W. r. 38. p. 166. שְׂרוֹךְ corrigia. נַעַל *m.* calceus.

28 חֵץ *m.* sagitta. שָׁנוּן *m.* acutus. *r.* שָׁנַן acuit. *part. Pah.* קֶשֶׁת *c.* arcus. דָּרַךְ calcavit, tetendit. *part. Pah.* פַּרְסָה *f.* ungula. סוּס equus. צַר *it.* צוּר & צַר *m.* rupes. חָשַׁב reputavit. גַּלְגַּל *m.* rota. סוּפָה *f.* procella. *r.* סוּף deficere.

29 שְׁאָגָה *f.* rugitus. *r.* שָׁאַג rugiit. לָבִיא *m.* leo. כְּפִירִים juvenes leones. נָהַם fremuit. אָחַז apprehendit, 3. *f. K.* W. r. 30. p. 302. טֶרֶף *m.* præda. פָּלַט evasit. 3. *f. H.* נצל *Hiph.* eripuit. *part. H.*

30 נְהָמָה *f.* fremitus. נָבַט intuitus est. חָשַׁךְ obtenebratus fuit. עֲרִיפִים ruinæ. *r.* עָרַף decollavit, stillavit.

CAP.

Digitized by Google

CAP. VI.

1 רָם altus. *r.* רום. נָשָׂא tulit. *part. N.* שׁוּל *m.* fimbria. מָלֵא plenus fuit. הֵיכָל *m.* templum.

2 עָמַד stetit. כָּנָף ala. כָּסָה texit. 3. *f. P.* עוּף volare. 3. *f. P.* (3) מְלֹא plenitudo. כָּבוֹד gloria.

4 נוּעַ commovere. 3. *f. K.* אַמּוֹת postes. סַף *m.* limen. *r.* ספף. עָשָׁן *m.* fumus.

5 דָּמָה similis fuit. *N.* excisus fuit. 1. *præt. N.* W. r. 34. p. 139. טָמֵא *m.* immundus. שָׂפָה *f.* labium. תָּוֶךְ medium.

6 עוּף volare. 3. *f. H.* רִצְפָּה *f.* pruna. מֶלְקָחַיִם forcipes. *r.* לָקַח accepit.

7 נָגַע tetigit. פֶּה os. סוּר recedere. עָוֹן iniquitas. כָּפַר picavit. *P.* כִּפֵּר expiavit. 2. *f. Pyh.*

8 שָׁלַח misit. (9) בּוּן intelligere. 2. *f. H.* W. r. 36. p. 148.

10 שָׁמֵן pinguis fuit. *Hiph.* impinguavit. *imp. H.* כָּבֵד aggravatus fuit. *imp. H.* שָׁעָה respexit, *it.* oblinivit. *imp. H. al.* שׁוּעַ. שׁוּב reverti, רָפָא sanavit.

11 עַד מָתַי quousque. שָׁאָה vastatus est. עִיר civitas. שְׁמָמָה *f.* solitudo. *r.* שָׁמַם desolatus est.

12 רָחַק procul abfuit. *Pih.* elongavit. עֲזוּבָה *f.* relicta, deserta. *r.* עָזַב *part. Pah.*

13 עֲשִׂירִיָּה decima pars. בָּעַר arsit. *Pih.* sustulit. אַלּוֹן *m.* quercus. שַׁלֶּכֶת *f.* projectio, abscissio. *r.* שלך *H.* abjecit. מַצֶּבֶת, מַצֵּבָה *f.* statua, statio. *r.* יצב *N.* stetit. *H.* statuit. שׁוּב reverti.

CAP. VII.

1 לָחַם expugnavit. *inf. N.*

2 נגר 3. *f. Hoph.* נוּחַ quiescere. נוּעַ vacillare, titubare. יַעַר silva.

3 יָצָא *imp. K.* קְרָאת occursus. שָׁאַר reliquus fuit. קָצֶה *m.* extremitas. תְּעָלָה *f.* aquæductus. בְּרֵכָה *f.* piscina. מְסִלָּה *f.* semita. כּוֹבֵס *m.* fullo.

4 שָׁמַר custodivit. *imp. N.* שָׁקַט quietus fuit. *imp. H.* יָרֵא timuit. 2. *f. k.* רָכַךְ molliri. 3. *f. N.* W. r. 41. p. 172. זָנָב *m.* cauda. אוּד *m.* titio. עָשֵׁן *m.* fumans. חֳרִי ira, æstus. אַף ira. (5) יָעַץ consuluit.

6 עָלָה 1. *f. K.* קוּץ tædere. *H.* evigilare. *al.* קָצַץ amputavit, truncavit. 1. *f. H.* בָּקַע abrupit. מָלַךְ regnavit, תָּוֶךְ medium. (8) חָתַת contritus fuit. 3. *f. N.*
9 אָמַן nutrivit. *H.* credidit. *N.* stabilis fuit. 2. *f. H.* W. r. 30. p. 99. (10) יָסַף addidit. 3. *f. H.*
11 עָמַק profundus est. *H.* profundum fecit. שָׁאַל petiit, rogavit. *imp. k.* aut *inf. K.* גָּבַהּ altum esse. *H.* altum fecit, extulit se. מַעְלָה supra, superne.
12 נָסָה sustulit. *P.* tentavit. 1. *f. P.*
13 מְעַט parum. לָאָה ægre tulit. *H.* fatigavit.
14 עַלְמָה *f.* virgo. הָרָה concepit. יָלַד peperit. *part. K.*
15 חֶמְאָה *f.* butyrum. דְּבַשׁ mel. יָדַע *inf. K.* מָאַס reprobavit, sprevit. בָּחַר elegit.
16 עָזַב reliquit. קוּץ fastidire. מֶלֶךְ rex.
18 שָׁרַק sibilavit. זְבוּב *m.* musca. קָצֶה finis. יְאֹר fluvius. דְּבוֹרָה *f.* apis.
19 בּוֹא venire. נוּחַ quiescere. נַחַל fluvius. בַּתָּה *f.* desolatio. נָקִיק *m.* fissura, foramen. סֶלַע petra. נַעֲצוּץ *m.* virgultum. הָלַל insanivit. *it.* gloriatus est. *part. N.* נַהֲלוֹלִים *m. pl.* amabilia, ductus *viarum.*
20 גָּלַח detondit, abrasit. 3. *f. P.* תַּעַר *m.* novacula. שָׂכִיר *m.* שְׂכִירָה *f.* mercenarius, mercede conductus. עֵבֶר transitus. שֵׂעָר *m.* pilus. רֶגֶל pes. זָקָן *m.* barba. סָפָה consumpsit.
21 חָיָה vixit. 3. *f. P.* עֵגֶל *m.* עֶגְלָה *f.* vitulus, a.
22 רֹב multitudo. *r.* רָבַב multus fuit. עָשָׂה fecit. *inf. K.* חָלָב lac. יתר *N.* reliquus fuit.
23 שָׁמִיר senticetum. שַׁיִת vepretum.
24 חֵץ telum. קֶשֶׁת arcus.
25 מַעְדֵּר *m.* sarculus. *r.* עָדַר ordinavit. *N.* sarritus fuit. מִשְׁלַח *m.* missio. מִרְמָס calcatio.

CAP. VIII.

1 לָקַח *imp. K.* גִּלָּיוֹן *m.* volumen. *al.* vestis. *r.* גָּלַל volvit. חֶרֶט *m.* stylus. *al.* cista. מָהַר dotavit, festinavit. שָׁלָל *m.* præda. חוּשׁ festinare. בָּזַז spoliavit.
2 עוּד *H.* testari. 1. *f. H.* עֵד testis. אָמַן nutrivit. *N.* fidelis fuit. *part. N.* (3) קָרַב appropinquavit. נְבִיאָה *f.* pro-

f. prophetiſſa. הָרָה concepit. 3.*f.k.* יָלַד peperit,
genuit. 3.*f.k.* (4) טֶרֶם nondum, antequam.
חַיִל *m.* robur. (5) יָסַף addidit. 3.*f.H.*
6 מָאַס reprobavit, ſprevit. מַיִם aquæ. לְאַט lente. מָשׂוֹשׂ
m. gaudium. *r.* שׂוּשׂ lætari. (7) עָלָה *part. H.*
נָהָר fluvius. עָצוּם robuſtus, validus. רַב multus.
כָּבוֹד gloria. אָפִיק rivus. גְּדוֹת *f. pl.* ripæ.
7 חָלַף mutavit, tranſivit. שָׁטַף inundavit. צַוָּאר *m.* col-
lum. נָגַע tetigit. 3.*f.H.* נָטָה extendit, *part. Hoph. al.*
מוֹט *m.* מוּטָּה *f.* commotio. רֹחַב *m.* latitudo. (9)
רֹעוּ confregit. *imp. K. al.* רָעַע fregit & רָעָה pavit, con-
ſociavit. חָתַת conſternatus fuit. *imp. k.* אזן *H.* auſcul-
tavit. מֶרְחָק longinquitas. אָזַר accinxit. *imp. Hithp.*
10 עוּץ conſulere. *imp. k.* עֵצָה conſilium. *r.* יָעַץ conſu-
luit. פּוּר rumpi. *H.* irritum fecit. קוּם 3.*f.k.*
11 חֶזְקָה roboratio, confirmatio. *r.* חָזַק invaluit. יָסַר eru-
divit. 3.*f.k.* W. r. 37. p. 158. יָלַךְ *inf. k.* (12) קֶשֶׁר
conjuratio. מוֹרָא timor. *r.* יָרֵא timuit. עָרַץ ter-
ruit, expavit, violenter egit. 3.*f.H.* (13) מַעֲרִיץ terror.
14 נֶגֶף *m.* alliſio. *r.* percuſſit. צוּר rupes. מִכְשׁוֹל *m.* offenſio.
r. כָּשַׁל offendit, impegit. פַּח *m.* laqueus. מוֹקֵשׁ *m.*
tendicula. *r.* יָקַשׁ. (15) שָׁבַר confregit. יָקֹשׁ laque-
um tetendit. 3. *pl. f. N.* W. r. 37. p. 162. לָכַד cepit.
16 צָרַר ligavit, hoſtiliter egit. תְּעוּדָה *f.* conteſtatio. *r.* עוּד
H. teſtari. חָתַם conſignavit. לִמּוּד & לִמֻּד *m.* diſci-
pulus. *r.* לָמַד didicit. *P.* docuit. (17) חָכָה ex-
pectavit, præſtolatus eſt. 1. *præt. P.* W. r. 34. p. 139.
סָתַר abſcondit. *part. H.* קָוָה expectavit.
18 יֶלֶד puer. אוֹת ſignum. מוֹפֵת *m.* prodigium. שָׁכַן
habitavit.
19 דָּרַשׁ conſuluit, quæſivit. אוֹב *m.* pytho. יִדְּעֹנִי *m.* ariolus.
צפף *P.* צִפְצֵף pipivit. *part. P.* הָגָה meditatus eſt, muſ-
ſitavit, gemuit. *part. H.* חַי vivens. מֵת mortuus.
20 שַׁחַר *m.* aurora. (21) עָבַר tranſiit. קָשֶׁה durus,
difficilis fuit. רָעָב *m.* fames. קָצַף efferbuit. קָלַל
levis fuit. *P.* maledixit. פָּנָה reſpexit. מַעְלָה ſu-
pra, ſuperne. (22) נָבַט intuitus eſt. 3.*f.H.* צָרָה
anguſtia. *r.* צוּר obſidere. חֲשֵׁכָה tenebræ. מְעוּף

 obſcu-

obscuratus. *r.* עוּף volare, obtenebrari. *part. Hoph.* צוּקָה angustia. צוּק angustare. *part. Hoph.* אֲפֵלָה *f.* caligo. נָדַח impulit.

23 מוּעָף obtenebratus. *r.* עוּף *part. Hoph.* צוּק *part. Hoph.* קָלַל *præt. H.* כָּבַד grave fuit.

CAP. IX.

1 הָלַךְ ivit. חֹשֶׁךְ tenebræ. רָאָה vidit. יָשַׁב habitavit. צֵל umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. מָוֶת mors. מוּת mori. צַלְמָוֶת *f.* umbra lethalis. *al. r.* צלם. נָגַהּ splenduit. (2) רָבָה multus fuit. גָּדַל magnus fuit. שִׂמְחָה *f.* lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus est. קָצִיר messis. גִּיל exultare. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. חָלַק distribuit. שָׁלָל præda. (3) עֹל jugum. סֹבֶל onus. מַטֶּה virga, tribus. שְׁכֶם humerus. נָגַשׂ exegit. חָתַת contrivit. 2. *præt. H.* W. r. 41. p. 174.

4 סְאוֹן conflictus. *al.* actio, machinatio. *r.* סָאַן egit, conflixit. רַעַשׁ *m.* concussio, terræ motus. שִׂמְלָה vestis. גָּלַל volvit. דָּם sanguis. שְׂרֵפָה combustio. *r.* שָׂרַף combussit. מַאֲכֹלֶת cibus.

5 יָלַד *præt. Pyh.* מִשְׂרָה *f.* principatus. *r.* שָׂרָה principatum gessit. פֶּלֶא *m.* admirabilis. יוֹעֵץ consiliarius. *r.* יָעַץ consuluit. אֵל Deus. גִּבּוֹר fortis. אָב pater. עַד & עֵד æternitas. שַׂר princeps.

6 קֵץ finis. כִּסֵּא thronus. מַמְלָכָה regnum. כּוּן aptare. *H.* stabilire. סָעַד fulsit. קִנְאָה *f.* zelus.

8 גַּאֲוָה *f.* superbia. *r.* גָּאָה. גֹּדֶל magnitudo.

9 לְבֵנָה later. נָפַל cecidit. גָּזִית *m.* lapis cæsus. *r.* גזה. בָּנָה ædificavit. שִׁקְמִים sycomori, arbores. גָּדַע excidit. אֶרֶז *m.* cedrus. חָלַף mutavit.

10 שָׂגַב exaltatus fuit. סָכַךְ obtexit, commiscuit.

11 קֶדֶם *m.* oriens. אָחוֹר *m.* occasus. נָטָה *part. Pah.*

12 נכה *H.* percussit. *part. H.* (13) כָּרַת excidit. 3. *f. H.* זָנָב *m.* cauda. כִּפָּה *f.* ramus. *r.* כָּפַף curvavit. אַגְמוֹן *m.* juncus. (14) נָשָׂא *part. Pah.* יָרָה jecit. *H.* docuit. שֶׁקֶר mendacium.

15 אָשַׁר incessit. *P.* duxit, beavit. *part. P.* & *Pyh.* תָּעָה erravit. *part. H.* בלע absorpsit. *partic. Püal.*

בחור

16 בָּחוּר juvenis. שָׂמַח lætatus eſt. יָתוֹם pupillus. אַלְמָנָה vidua. רִחַם miſertus eſt. 3. *f.* *P.* חָנֵף *m.* hypocrita. מֵרַע malus. *r.* רוּעַ. נְבָלָה ſtultitia. *r.* נָבֵל emarcuit, cecidit.

17 בָּעַר arſit. רִשְׁעָה iniquitas. שָׁמִיר ſentis. שַׁיִת vepres. יָצַת flagravit. סְבַךְ perplexitas. אבך *H.* הִתְאַבֵּךְ elevavit ſe. גֵּאוּת altitudo. *r.* גָּאָה altus fuit.

18 עֶבְרָה ira. עתם *N.* נֶעְתַּם obſcuratus eſt. חָמַל pepercit. מַאֲכֹלֶת cibus. *r.* אָכַל edit.

19 גָּזַר decidit. רָעֵב eſurivit. שָׂבַע ſaturatus eſt. זְרוֹעַ brachium.

21 יַחַד una, pariter. שׁוּב reverti.

CAP. X.

1 חָקַק ſtatuit. חֵקֶק ſtatutum. אָוֶן iniquitas. כָּתַב ſcripſit. *part.* *P.* עָמָל *m.* moleſtia.

2 נָטָה inclinavit. *inf.* *H.* דִּין judicium, cauſa. דַּל tenuis, pauper. גָּזַל rapuit. *inf.* *H.* עָנִי pauper, miſer, afflictus. אַלְמָנָה vidua. שָׁלָל ſpolium. יָתוֹם pupillus. בָּזַז ſpoliavit. 3. *pl.* *f.* *k.*

3 פְּקֻדָּה viſitatio. שׁוֹאָה *f.* vaſtatio. *r.* שָׁאָה vaſtatus eſt. מֶרְחָק lunginquitas. נוּס fugere. עֶזְרָה auxilium. עָזַב reliquit. (3) כָּרַע incurvavit. אַסִּיר vinctus. הָרַג occidit. נָפַל cecidit.

5 זַעַם *m.* indignatio.

6 חָנֵף hypocrita. עֶבְרָה *f.* excandeſcentia. שׂוּם ponere. *inf.* *irreg.* *cum jod.* מִרְמָס *m.* conculcatio. חֹמֶר *m.* lutum. חוּץ foras. *it.* platea, vicus.

7 דָּמָה ſimilis fuit. *P.* cogitavit. חָשַׁב putavit, reputavit. שמד *H.* perdidit. *inf.* *H.* כָּרַת excidit.

10 אֱלִיל *m.* vanitas, idolum. פָּסִיל ſculptile.

11 עָצָב dolor, idolum. עֲצַבִּים idola.

12 בָּצַע quæſtum fecit, diviſit, ſauciatus fuit. *P.* concidit, perfecit. 3. *f.* *P.* פְּרִי fructus. גֹּדֶל ſuperbia. תִּפְאֶרֶת *f.* decus. *r.* פֵּאֵר ornavit. רוּם elatio.

13 כֹּחַ robur. חָכְמָה ſapientia. בין 1. *præt.* *N.* סור 1. *f.* *H.* עֲתוּדִים *m.* *pl.* parata, theſauri. שָׁסַס & שָׁסָה diripuit, depo-

depopulatus est. *præt. P.* W. 34. p. 142. יָרַד descendit. 1. *f. H.* אָבִיר & אַבִּיר & כַּבִּיר robustus, potens. יָשַׁב habitavit.

14 קֵן *m.* nidus. חַיִל opes. אָסַף collegit. בֵּיצָה *f.* ovum. עָזַב reliquit. נָדַד movit se, vagatus est. *part. k.* aut 3. *præt. P.* פָּצָה aperuit. צפף *P.* צִפְצֵף mussitavit. *part. P.* (15) פֵּאֵר ornavit, gloriatus est. גַּרְזֶן *m.* securis. גָּרַז *N.* excisus est. חָצַב incidit, excidit. גָּדַל magnus fuit. מַשּׂוֹר *m.* serra. *r.* נשׂר. נוף stillare. *H.* agitare. *part.* & *inf.* *H.* רום tolli, altum esse. *part. H.* & *inf. H.* מַטֶּה baculus. *r.* נָטָה inclinavit. עֵץ lignum.

16 מִשְׁמָן *m.* pinguedo. *r.* שָׁמַן pinguis fuit. רָזוֹן *m.* macies. *r.* רָזָה. יָקַד incendit. יְקֹד *m.* ardor. יְקוֹד focus. *r.* arsit.

17 לֶהָבָה *f.* flamma. בָּעַר arsit. שַׁיִת spina. שָׁמִיר vepres. (18) יַעַר silva. כָּלָה consumtus est. 3. *f. P.* מָסַס liquefactus est. נֹסֵס signifer. *r.* נסס vexillum erexit. *al.* ex נוס fugere.

19 שְׁאָר reliquiæ. מִסְפָּר numerus. נַעַר puer. כָּתַב scripsit.

20 יָסַף addidit. 3. *f. H.* פְּלֵיטָה ereptio. שען *N.* innixus est. *inf. N.* נכה *H.* percussit. *part. H.*

22 חוֹל *m.* arena. כִּלָּיוֹן consummatio. *r.* כָּלָה. חָרַץ definivit, præcidit, movit. נֶחֱרָצָה decisio. שָׁטַף mundavit. (23) כָּלָה consumtio.

24 יָרֵא timuit. (25) מְעַט parum. מִזְעָר paululum. זַעַם indignatio. תַּכְלִית consumtio. *r.* בָּלָה vetustate consumtus est. (26) עור expergisci. *H.* excitare. *præt. P.* שׁוֹט flagellum. מַכָּה plaga. *r.* נכה. צוּר *m.* petra. נָשָׂא tulit, sustulit.

27 סור recedere, cessare. סֵבֶל *m.* & סִבְלָה *f.* onus. *r.* סָבַל portavit. שְׁכֶם humerus. עֹל *m.* jugum. צַוָּאר collum. חָבַל corrupit, destruxit. (28) פָּקַד visitavit. *H.* recensuit. כְּלִי vas, arma. (29) מַעְבָּרָה vadum. *r.* עָבַר. מָלוֹן *m.* diversorium. *r.* לון pernoctare. חָרַד trepidavit. נוס fugere.

30 צָהַל hinnivit, jubilavit. *it.* ejulavit. קָשַׁב auscultavit, attendit. עָנִי *m.* עֲנִיָּה *f.* misera.

31 עוז *H.* congregavit. coivit. (32) עָמַד stetit. נוף stillare. *P.* & *H.* agitare, movere. 3. *f. P.* הַר mons. גִּבְעָה collis.

33 סָעַף ramos abscidit, collucavit. *part. P.* פֻּארָה *f.* ramus.

מַעֲרָצָה

Digitized by Google

מַעֲרָצָה *f.* violentia. *r.* עָרַץ irrupit. רָם altus. קוֹמָה altitudo, statura. גָּדַע excidit. גָּבֹהַּ altus, altitudo. שָׁפֵל humiliatus est, humiliavit.
34 נָקַף excidit. סְבַךְ *m.* perplexitas. בַּרְזֶל *m.* ferrum. אַדִּיר fortis. נָפַל cecidit. 3. *f.* *K.*

CAP. XI.

1 חֹטֶר *m.* virga. גֶּזַע *m.* truncus. נֵצֶר *m.* surculus. שֹׁרֶשׁ *m.* radix פָּרָה fructuosus fuit, fructum tulit.
2 נוּחַ quiescere. חָכְמָה sapientia. בִּינָה intelligentia. *r.* בִּין intelligere. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ. גְּבוּרָה robur. דַּעַת scientia. *r.* יָדַע. יִרְאָה timor.
3 ריח *H.* הֵרִיחַ odoratus est; sensit. מַרְאֶה aspectus. יכח *H.* הוֹכִיחַ corripuit, arguit.
4 דַּל miser, tenuis. מִישׁוֹר *m.* rectitudo. עָנָו mansuetus, miser. נכה *H.* percussit שָׂפָה labium. מות 3. *f.* *H.* (5) אֵזוֹר *m.* cingulum. מָתְנַיִם lumbi. אֱמוּנָה *f.* fides, veritas. חֲלָצַיִם lumbi. *r.* חָלַץ exuit.
6 גוּר commorari. זְאֵב lupus. כֶּבֶשׂ *m.* agnus. נָמֵר *m.* pardus. גְּדִי hœdus. רָבַץ cubuit. עֵגֶל *m.* vitulus. כְּפִיר leo. מְרִיא saginatum. *r.* מרא *H.* extulit se. *Chald.* saginavit. נַעַר puer. קָטֹן, קָטָן parvus. נָהַג duxit.
7 פָּרָה *f.* juvenca. דֹּב *m.* ursus. רָעָה pavit. יֶלֶד puer, fœtus. אַרְיֵה leo. בָּקָר bos. אָכַל comedit. תֶּבֶן stramen.
8 שָׁעָה *vel* שעע *P.* שִׁעֲשַׁע oblectavit. יָנַק suxit. חוֹר, חֹר, חֹר *m.* foramen. פֶּתֶן aspis. מְאוּרָה *f.* spelunca. *r.* אור. צֶפַע & צִפְעֹנִי basiliscus. גָּמַל retribuit, ablactavit. הָדָה immisit, extendit.
9 רוּעַ malum esse. שִׁחֵת corrupit. כִּסָּה obtexit.
10 שֹׁרֶשׁ radix. עָמַד stetit. נֵס vexillum. דָּרַשׁ quæsivit. מְנוּחָה quies.
11 יָסַף addidit. קָנָה acquisivit. שְׁאָר reliquum. אִי *m.* insula (12) נָשָׂא tulit. אָסַף collegit. נִדָּח expulit. *part.* *N.* פוּץ dispergi. כָּנָף ala.
13 סוּר recedere. קִנְאָה *f.* æmulatio. צֹרֵר hostis. כָּרַת excidit. צרר oblidere, angustare.
14 עוּף volare. כָּתֵף humerus. יָם mare, occidens. בָּזַז prædatus est. מִשְׁלוֹחַ missio. מִשְׁמַעַת *f.* obedientia.

15 חרם *H.* הֶחֱרִים devovit. נוּף ſtillare. *H.* agitare. עָיָם robur, violentia, vehementia. נַחַל *m.* torrens. דָּרַךְ calcavit. נַעַל *f.* calceus.
16 מְסִלָּה *f.* ſemita. *r.* סָלַל. עָלָה aſcendit. *inf. K.*

CAP. XII.

1 יָדָה jecit. *H.* הוֹדָה confeſſus eſt, celebravit. אָנַף iratus fuit. שׁוּב reverti. 3. *f. K.* נִחַם conſolatus eſt, ſolatium admiſit. 2. *f. P.*
2 יְשׁוּעָה ſalus. בָּטַח confiſus eſt. פָּחַד timuit, pavit. עֹז *m.* robur. זִמְרָה *f.* canticum.
3 שָׁאַב hauſit. שָׂשׂוֹן *m.* lætitia. *r.* שׂוּשׂ gaudere. מַעְיָן fons. (4) יָדַע cognovit. *imp. H.* & ſeq. *part. Hoph.* עֲלִילָה *f.* opus. *r.* עלל *P.* fecit. זָכַר meminit. שָׂגַב exaltari. *part. N.*
5 זָמַר amputavit. *P.* cecinit. גֵּאוּת *f.* magnificentia. *r.* גָּאָה.
6 צָהַל jubilavit, exclamavit. *imp. k.* רָנַן cecinit, jubilavit. *imp. k.* יָשַׁב *part. fœm. k.*

CAP. XIII.

1 מַשָּׂא *m.* onus, prophetia. *r.* נָשָׂא tulit.
2 שָׁפָה *N.* eminuit, excelſum fuit. רוּם altum eſſe. *H.* tollere. נֵס *m.* vexillum. נוּף ſtillare. *H.* agitare. פֶּתַח *m.* porta, oſtium. נָדִיב *m.* ingenuus, munificus, princeps.
3 צִוָּה præcepit. קָדַשׁ ſanctus fuit. *part. Pyh.* גִּבּוֹר *m.* fortis, potens. עַלִּיז *m.* exultans. *r.* עָלַז exultavit. גַּאֲוָה *f.* excellentia. *r.* גָּאָה.
4 הָמוֹן multitudo. הַר mons. דְּמוּת ſimilitudo, ſpecies. *r.* דָּמָה. רַב multus. *r.* רָבַב. שָׁאוֹן *m.* tumultus. *r.* שָׁאָה. אָסַף congregavit. צָבָא exercitus. מִלְחָמָה bellum. (5) מֶרְחָק *m.* longinquitas. קָצֶה finis. כְּלִי inſtrumentum. זַעַם *m.* indignatio. חָבַל corrupit.
6 ילל *H.* הֵילִיל ejulavit. W. r. 37. p. 160. שֹׁד *m.* vaſtator, vaſtatio. *r.* שָׁדַד. שַׁדַּי *m.* omnipotens. *Vid. Gen.* 17, 1. *Ex.* 6, 1.
7 רָפָה remiſit. 3. *f. k.* W. r. 34. p. 136. מָסַס liquefieri. 3. *f. N.* W.

W. r. 41. p. 171. (8) בהל N. conturbatus, territus
fuit. צירים m. pl. tormina, cruciatus. r. צור arcta-
re, obsidere. חֵבֶל m. dolor. אָחַז apprehendit. 3. f. K.
יָלַד peperit. part. k. חול parturire, dolere. 3. f. H.
תָּמַהּ obstupuit. לַהַב flamma. (9) אַכְזָר & אַכְזָרִי
m. sævus, atrox. עֶבְרָה f. excandescentia. חָרוֹן æstus.
r. חָרָה. שׂוּם ponere. שַׁמָּה f. desolatio. r. שָׁמֵם
desolatus est. שמד H. perdidit.
10 כּוֹכָב m. stella. כְּסִיל m. orion, sidus. הָלַל insanivit.
P. laudavit. H. splenduit. אור lux. חָשַׁךְ obtene-
bratus est. שֶׁמֶשׁ m. sol. יָצָא inf. K. יָרֵחַ m. luna.
נָגַהּ splenduit. 3. f. H. (11) תֵּבֵל m. mundus.
רָשָׁע impius. עָוֹן iniquitas. שָׁבַת quievit, cessavit.
גָּאוֹן m. fastus. r. גָּאָה altus fuit. זֵד m. superbus.
r. זוּד superbire. גַּאֲוָה f. fastus. עָרִיץ m. tyrannus.
שָׁפֵל humilis, depressus fuit. 1. f. H.
12 יָקַר pretiosus fuit. 1. f. H. W. r. 37. p. 163. אֱנוֹשׁ homo.
פַּז m. aurum כֶּתֶם. m. auri massa, aurum insigne. r.
כתם N. inauratus est.
13 רָגַז commoveri. 1. f. H. רָעַשׁ concuti. 3. f. K. מָקוֹם lo-
cus. (14) צְבִי m decus. it. caprea. r. צָבָה intumuit.
נָדַח depulit. part. Hoph. קָבַץ collegit. part. P. פָּנָה
vertit, respexit. נוּס fugere. 3. f. K.
15 דָּקַר transfodit. 3. f. N. סָפָה consumsit, defecit. it. addi-
dit. part. N. נָפַל cecidit. 3. f. K. (16) עוֹלֵל, עוֹלָל m.
parvulus. רָטַשׁ allisit. 3. f. Puh. עַיִן oculus. שָׁסָה diri-
puit. 3. f. N. W. r. 34. p. 136. שָׁגַל concubuit. vitiavit. f.
mulierem. (17) חָשַׁב æstimavit. חָפֵץ delectavit, voluit.
(18) קֶשֶׁת m. arcus. רטשׁ P. allisit. פְּרִי fructus. r. פָּרָה
בֶּטֶן venter. רָחַם misertus fuit. 3. f. P. חוּס parcere. 3. f. k.
19 מַמְלָכָה regnum. מֶלֶךְ. תִּפְאֶרֶת f. ornatus. r. פָּאַר or-
navit. מַהְפֵּכָה f. eversio. r. הָפַךְ evertit.
20 נֶצַח m. æternitas. שָׁכַן habitavit. אהל H. tentorium
posuit. 3. f. H. יַהֵל pro יַאֲהֵל al. r. הָלַל. רֹעֶה pa-
stor. רָבַץ cubuit. 3. f. H.
21 ציים feræ silvestres. צִי navis. מָלֵא plenus fuit. בַּיִת
domus. pl. בָּתִּים. אֹחִים animalia noxia. בַּת filia.
יַעֲנָה f. ulula. שָׂעִיר m. pilosus, hircus, dæmon silve-
stris,

ſtris, *pl.* שְׂעִירִים ſcœpes, fauni. שָׂעַר horruit. רָקַד ſaltavit. 3. *f.* *P.*

22 אִיִּים aves feræ inſulanæ, terrifica animalia. catti. אִי inſula. אַרְמוֹן palatium. *pl.* אַרְמְנוֹת & אַלְמְנוֹת. תַּנִּין draco. הֵיכָל *m.* templum. עֹנֶג *m.* voluptas. *r.* ענג *Hithp.* oblectavit ſe. עֵת tempus. *r.* עָתַת. מָשַׁךְ protraxit. 3. *f.* *N.*

CAP. XIV.

1 רִחַם dilexit. בָּחַר elegit. ינח *H.* poſuit, repoſuit. לָוָה mutuatus eſt, adhæſit, adjunxit. גֵּר peregrinus. סָפַח tranſivit.

2 בּוֹא 3. *præt.* *H.* נָחַל poſſedit. עֶבֶד ſervus. שִׁפְחָה ancilla. שָׁבָה captivum duxit. רָדָה dominatus eſt. נָגַשׂ exegit. (3) נוּחַ quieſcere. *inf.* *H.* עֹצֶב *m.* dolor. רֹגֶז commotio. *r.* רָגַז. עֲבֹדָה ſervitus. *r.* עָבַד ſervivit. *Præt.* *Pyh.* קָשֶׁה durus.

4 מָשָׁל *m.* parabola. *r.* מָשַׁל dominatus eſt, parabolice locutus eſt. *N.* ſimilis eſt. מַדְהֵבָה *f.* aurea, aurifica, auri cupida. דהב *Arab.* abſtulit. *it.* inauravit.

5 שָׁבַר fregit. מַטֶּה baculus. שֵׁבֶט *m.* virga, ſceptrum, tribus.

6 נכה *H.* percuſſit. *part.* *H.* עֶבְרָה *f.* excandeſcentia. סור recedere. רָדַף perſecutus eſt. *part.* *Hoph.* חָשַׂךְ cohibuit. (7) שָׁקַט quietus fuit. פָּצַח fragorem edidit. רִנָּה *f.* cantus. *r.* רָנַן.

8 בְּרוֹשׁ abies. שָׂמַח lætatus eſt. אֶרֶז cedrus. שָׁכַב cubuit. עָלָה aſcendit. כּוֹרֵת *m.* cæſor. *r.* כָּרַת. עָלֶה folium. *al.* עַל ſuper. (9) שְׁאוֹל *m.* infernus. רָגַז commovit. קְרַאת occurſus. עור evigilare. *P.* excitare. 3. *præt.* *P.* W. r. 36. p. 146. רָפָא ſuperbus, gigas. עַתּוּדִים hirci. קום *præt.* *H.* כִּסֵּא thronus.

10 כֹּל omnis. עָנָה reſpondit. 3. *f.* K. חָלָה infirmavit. מָשַׁל dominatus eſt. *N.* aſſimilatus eſt.

11 יָרַד deſcendit. *præt.* *Hoph.* גָּאוֹן *m.* faſtus. הֶמְיָה *f.* ſtrepitus. *r.* הָמָה tumultuatus eſt. נֵבֶל *m.* nablium. *inſtrum. muſicum, quod Judæi* panduram *interpretantur.*

יצע

Digitized by Google

יצע H. ſtravit. 3. f. Hoph. רִמָּה vermis. כָּסָה texit. תוֹלֵעָה, תֹּלַעַת vermis.

12 יָלַל ejulavit. imp. H. Al. הֵילֵל lucifer. שַׁחַר aurora. גָּדַע excidit. חָלַשׁ debilitavit, debilitatus eſt.

13 לֵבָב cor. כּוֹכָב ſtella. רום 1. f. H. יָשַׁב 1. f. k. מוֹעֵד conventus. יָרֵךְ m. יַרְכָה f. latus. צָפוֹן ſeptentrio. r. צָפַן abſcondit.

14 בָּמָה excelſum. עָב nubes. r. עוב. דמה ſimilis fuit. עֶלְיוֹן altiſſimus. (15) יָרַד 2. f. Hoph. בּוֹר fovea.

16 רָאָה vidit. שגח H. הִשְׁגִּיחַ conſideravit, intuitus eſt. בין intelligere. Hithp. advertere. רָגַז moveri. part. H. רָעַשׁ concuſſus eſt. part. H. מַמְלָכָה regnum.

17 שׂוּם ponere. תֵּבֵל orbis. עִיר urbs. הָרַס deſtruxit. אָסִיר vinctus. פָּתַח aperuit. h. l. dimiſit ſ. dedit apertum tranſitum. בַּיִת domus.

19 שלך H. abjecit. 2. præt. Hoph. קֶבֶר m. ſepulchrum. נֵצֶר ſurculus. תעב N. abominabilis fuit. part. N. לְבוּשׁ veſtimentum. הָרַג occidit. part. Pah. טָעַן oneravit. al. transfixit. part. Pyh. פֶּגֶר cadaver. בוס conculcare. part. Hoph.

20 יָחַד adunatus fuit. 2. f. k. W. r. 37. p. 168. קְבוּרָה ſepultura. r. קָבַר. שָׁחַת corrupit. מֵרַע malus. r. רוע.

21 כּוּן parare. imp. H. מַטְבֵּחַ m. mactatio. עָוֹן iniquitas. r. עָוָה inique egit. יָרַשׁ hæreditavit.

22 שְׁאָר reliquum. נִין filius. נֶכֶד m. nepos.

23 שׂוּם ponere. מוֹרָשׁ hæreditas. r. יָרַשׁ. קִפֹּד m. anataria, aquilæ ſpecies, ericius. אֲגַם ſtagnum. טאט P. טֵאטֵא everrit, ſcopavit. מַטְאֲטֵא ſcopæ, everriculum. שמד H. perdidit. inf. H. (24) שבע N. juravit. דמה ſimilis fuit, imaginatus eſt, cogitavit, ſiluit. 1. præt. P. (25) שָׁבַר fregit. בוס conculare. עוֹל m. jugum. סֹבֶל onus.

26 עֵצָה f. conſilium. r. יָעַץ conſuluit. part. Pah. נָטָה inclinavit. part. Pah.

27 פּוּר rumpi. H. irritum reddere. 3. f. H. שׁוּב 3. f. H.

28 מַשָּׂא onus. prophetia. (29) שָׂמַח lætatus eſt. שָׁבַר fregit. שֵׁבֶט virga. נכה H. percuſſit. שֹׁרֶשׁ radix. נָחָשׁ ſerpens. צֶפַע baſiliſcus. פְּרִי fructus. שָׂרָף preſter. עוּף volare.

רעה

30 רָעָה pavit. בְּכֹר primogenitus. דַּל pauper. אֶבְיוֹן
pauper. בֶּטַח fiducia. *adv.* secure. רָבַץ cubuit. מוּת
mori. 1. *præ*. *H.* רָעָב fames. שֹׁרֶשׁ radix. שְׁאֵרִית
reliquum. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. הָרַג occidit.
31 ילל *H.* הֵילִיל ejulavit. שַׁעַר porta. זָעַק clamavit.
עִיר civitas. מוּג liquefieri, dissolvi. *præt.* *N.* כֹּל
omnis. צָפוֹן septentrio. עָשָׁן fumus. בָּדַד solitarius fuit. מוֹעֵד conventus.
32 עָנָה respondit. יָסַד fundavit. חָסָה speravit. עָנִי pauper.

CAP. XV.

1 לֵיל mox. שֻׁדַּד vastatus est. דָּמָה similis fuit. *N.* excisus est. קִיר civitas.

2 בָּמָה excelsum. בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה flevit. ילל *H.* ejulavit. 3. *f.* *H.* קָרְחָה *f.* calvities. זָקָן *m.* barba. גָּרַע rasit, abrasit.

3 חוּץ foras, platea. חָגַר accinxit. גַּג *m.* tectum. רְחוֹב platea. יָרַד descendit. (4) חָלוּץ *m.* armatus. רוּעַ *H.* clangere, vociferari. 3. *f.* *H.* יָרַע malus, æger fuit. (5) בְּרִיחַ vectis. *al.* בָּרִיחַ profugus. עֶגְלָה *f.* vitula. שְׁלִישִׁיָּה tertia pars, trima. מַעֲלֶה ascensus. שֶׁבֶר *m.* confractio. עוּר evigilare. *P.* & *H.* excitare. *al.* *r.* ערר *P.* boavit.

6 מְשַׁמָּה stupor, desolatio. יָבֵשׁ aruit. חָצִיר *m.* gramen. כָּלָה consumtus est. דֶּשֶׁא herba. יֶרֶק olus.

7 יֶתֶר & יִתְרָה residuum. פְּקֻדָּה depositum. נַחַל torrens. עֲרָבִים salices. *r.* עָרַב miscuit. נָשָׂא portavit. 3. *pl.* *f.* *k.* W. r. 28. p. 166.

8 נקף *H.* הִקִּיף circumdedit. יְלָלָה *f.* ejulatus.

9 שׁית 1. *f.* *H.* נוֹסָפָה *f.* additamentum. *r.* יָסַף. פְּלֵטָה *f.* evasio. אַרְיֵה leo. שְׁאֵרִית reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit.

CAP. XVI.

1 שָׁלַח misit. *imp.* & sq. *part.* *Pyh.* כַּר *m.* agnus. מֹשֵׁל dominator. סֶלַע *m.* petra. מִדְבָּר desertum.

2 נָדַד vagatus est. *part.* *K.* נוֹדֵד vagabundus. קֵן *m.* nidus. מַעֲבָר *m.* מַעְבָּרָה *f.* transitus.

Digitized by Google

3 בוא *imp. H.* עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consuluit. פְּלִילָה *f.* judicium. שׂוּת ponere. לַיִל nox צֵל umbra. *r.* צָלַל obtenebratus est. תָּוֶךְ medium. צָהֳרַיִם meridies. סָתַר abscondit. סֵתֶר *m.* latibulum. נָדַח impulit, expulit. נָדַד vagatus est. גָּלָה retexit. 2. *f. P.* W. r. 34. p. 136.

4 גוּר peregrinari. 3. *f. K.* שׁוֹדֵד *m.* vastator. שֹׁד vastatio. אָפֵס defecit. מֵץ oppressor. מִיץ pressura. כָּלָה consumtus est. תָּמַם absolutus, perfectus est. רָמַס conculcavit.

5 כּוּן aptare. *H.* stabilire. 3. *præt. Hoph.* W. r. 36. p. 155. חֶסֶד gratia. כִּסֵּא thronus. שָׁפַט judicavit. דָּרַשׁ quæsivit. מָהִיר promtus, festinans. *r.* מָהַר dotavit. *P.* festinavit.

6 גָּאוֹן *m.* גַּאֲוָה *f.* superbia. *r.* גָּאָה altus fuit. גֵּאֶה altus, superbus. עֶבְרָה ira. כֵּן rectum, firmum. כּוּן aptare. N. firmus, stabilis fuit. בַּדִּים *m. pl.* mendacia. *r.* בָּדָא mentitus est.

7 ילל *H.* ejulavit. אָשִׁישׁ *m.* fundamentum. a. אֲשִׁישָׁה lagena. הָגָה meditatus est, gemuit. נְכָאִים attrita. *r.* נכאה *H.* attrivit.

8 שְׁדֵמוֹת ager. אֻמְלַל languidus. גֶּפֶן *m.* vitis. בַּעַל dominus. הָלַם contudit. שְׂרוּקִים *m. pl.* palmites. נָגַע attigit, tetigit. תָּעָה erravit. שְׁלֻחוֹת propagines. נָטַשׁ divulsit. עָבַר transiit.

9 בָּכָה flevit. 1. *f. k.* רָוָה irrigavit. 1. *f. P.* W. r. 34. p. 139. דִּמְעָה *f.* lachryma. *r.* דָּמַע. קַיִץ æstas. *r.* קוּץ tædere. קָצִיר messis. *r.* קָצַר abbreviatus est, messuit. הֵידָד *m.* celeusma. נָפַל cecidit.

10 אָסַף collegit. שִׂמְחָה lætitia. גִּיל *m.* exultatio. כֶּרֶם vinea. רָנַן cecinit. ריע *H.* vociferari, clangere, jubilare. יַיִן vinum. יֶקֶב *m.* torcular. דָּרַךְ calcavit. שָׁבַת quievit.

11 מֵעַיִם viscera. כִּנּוֹר cithara. הָמָה perstrepuit, fremuit. 3. *f. K.* קֶרֶב intestinum.

12 לָאָה defatigatus est. בָּמָה excelsum. פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. יָכֹל potuit.

14 שָׂכִיר *m.* mercenarius. קָלָה torrefecit. *N.* vilis fuit. הָמוֹן populus, turba, multitudo. שְׁאָר reliquum. מְעַט parum, paucus. מִזְעָר paululum. כַּבִּיר validus. *r.* כבר *H.* multiplicavit.

CAP.

CAP. XVII.

1 סור recedere. *part. Hoph.* עיר civitas. עי & מְעִי *m.*
acervus. *r.* עיה. מַפָּלָה *f.* ruina. *r.* נָפַל cecidit.
2 עָזַב reliquit. *part. Pah.* עֵדֶר grex. רָבַץ cubuit. חָרַד
exterritus fuit.
3 שָׁבַת quievit. מִבְצָר munimentum. *r.* בָּצַר amputavit.
P. munivit. מַמְלָכָה regnum.
4 דָּלַל exhaustus, attenuatus est. 3. *f. N.* מִשְׁמָן *m.* pingue-
do. רָזָה emaciavit. 3. *f. N*
5 אָסַף collegit. *inf. k.* קָמָה seges. *r.* קוּם surgere, stare.
זְרוֹעַ brachium. שִׁבֹּלֶת *f.* arista. קָצַר abbreviatus est,
messuit. לָקַט collegit. *part. P.*
6 עֹלֵלוֹת racemationes, racemi. נֹקֶף decussio. *r.* נָקַף ex-
cidit. זַיִת *m.* olea, oliva. גַּרְגַּר *m.* bacca. *r.* גָּרַר se-
cuit, servavit. אָמִיר *m.* ramus. סָעִיף ramus. פָּרָה
fructuosus fuit. פֹּרֶה *m.* פֹּרִיָּה *f.* fructuosus, a.
7 שָׁעָה respexit. רָאָה vidit.
8 אֶצְבַּע digitus. אֲשֵׁרָה *f.* lucus. חַמָּנִים *m. pl.* statuæ
subdiales, templa solis, Pyratheia. *r.* חמם incaluit.
9 מָעוֹז *m.* robur, arx, refugium. *r.* עָזַז. עֲזוּבָה *f.* dereli-
ctio. חֹרֶשׁ silva, virgultum. שְׁמָמָה desolatio.
10 שָׁכַח oblitus est. יֶשַׁע salus. צוּר rupes. זָכַר recor-
datus est. נָטַע plantavit. נֶטַע planta. נַעֲמָנִים *m.*
pl. amœna. *r.* נָעַם amœnum, jucundum esse. זְמוֹרָה
palmes. *r.* זָמַר præcidit, *P.* cecinit. זָר alienus. זָרַע
seminavit.
11 שׂגא & שׂגה *chald.* crevit. *P.* שִׂגְשֵׂג 2. *f. P. W. r.* 32. p. 123.
פָּרַח effloruit. נֵד acervus. נַחֲלָה possessio. כְּאֵב
dolor. אָנוּשׁ *m.* mortiferum.
12 הָמוֹן tumultus. *r.* הָמָה tumultuatus est. *inf. K.* & 3. *f. K.*
יָם mare. שָׁאוֹן *m.* strepitus. *r.* שָׁאָה vastatus, tu-
multuatus est. אוּם & לְאוֹם gens, natio. כַּבִּיר gra-
vis, fortis. *r.* כבר *H.* multiplicavit.
13 גָּעַר increpavit. נוּס fugere. רָדַף persecutus est.
מוֹץ *m.* gluma. גַּלְגַּל rota, sphæra. *r.* גָּלַל volvit.
סוּפָה turbo.
14 בֶּהָלָה & בַּלָּהָה *f.* terror. *r.* בהל. שָׁסָה & שָׁסַס diripuit.
גּוֹרָל sors. בָּזַז prædatus est. CAP.

Digitized by Google

CAP. XVIII.

1 צִלְצַל *m.* umbra densa. *r.* צָלַל obumbratus est. כָּנָף ala. עֵבֶר trans. נָהָר fluvius.

2 צִיר cardo, legatus. *r. Hithp.* הִצְטַיֵּר legatum egit. גֹּמֶא *m.* juncus. *r.* גָּמָא exhausit. מַלְאָךְ legatus. קַל levis. מָשַׁךְ extraxit. *part. Pyh.* מָרַט expilavit. *part. Pyh.* נוֹרָא terribilis. *r.* יָרֵא timuit. *part. N.* הָלְאָה ultra. קַו linea. מְבוּסָה conculcatio. *r.* בּוּס conculcare. בָּזָא deprædatus est. 3. *pl. præt. k.* W. r. 41. p. 180. *al. r.* בזא. *ul.* בזה. נָהָר fluvius.

3 יָשַׁב habitavit. תֵּבֵל orbis. שָׁכַן habitavit. נָשָׂא *inf. k.* נֵס signum. הַר mons. תָּקַע clanxit. שׁוֹפָר *m.* buccina. (4) שָׁקַט quievit. נָבַט *N.* aspexit. 1. *f H.* מָכוֹן habitaculum. חֹם *m.* æstus. *r.* חָמַם caluit. צַח *m.* serenus. *r.* צָחַח. עָב nubes. *r.* עוּב. טַל *m.* ros. *r.* טָלַל obtexit. קָצִיר messis. *r.* קָצַר (5) תֹּם integritas, perfectio. פֶּרַח flos, gemma. בֹּסֶר *m.* uva. גָּמַל retribuit. *it.* ablactavit. *it.* maturavit. *part. k.* גֹּמֵל maturus, maturescens. נִצָּה flos. *r.* נוּץ *H.* germinavit. כָּרַת excidit. זַלְזַלִּים *m. pl.* flagella, rami luxuriantes *in vitibus. r.* זלל. מַזְמֵרוֹת falces putatoriæ. *r.* זָמַר amputavit. נְטִישׁוֹת *f. pl.* propagines *r.* נָטַשׁ extendit. סוּר recedere. *H.* removere. תזז *H.* amputavit. 3. *præt. H.*

6 עָזַב reliquit. 3. *f. N.* עַיִט avis. הַר mons. קוּץ tædere, æstivare. חָרַף contempsit, exprobravit.

7 יבל *H.* attulit. 3. *f. Hoph.* שַׁי *m.* munus. קַו *m.* linea. בָּזָא *Vid. v.* 2.

CAP. XIX.

1 רָכַב equitavit. *part. k.* עָב nubes. *r.* עוּב. קַל levis. נוּעַ moveri. אֱלִילִים idola. מָסַס liquefactus est. קֶרֶב medium.

2 סוּךְ ungere. *P.* סִכְסֵךְ commiscuit. לָחַם edit, pugnavit.

3 בָּקַק exhausit, evacuavit. 3. *præt. N.* עֵצָה consilium. בָּלַע absorpsit. 1. *f. P. W. r.* 41. דָּרַשׁ quæsivit. אִטִּים præstigiatores. אוֹב pytho. יִדְּעֹנִי hariolus.

4 סכר conclusit. קָשֶׁה durus. עַז robustus. r. עָזַז robustus fuit. מֹשֵׁל dominatus est.
5 נָשַׁת defecit, periit. חָרֵב siccatus, vastatus est. יָבֵשׁ exaruit. (6) זָנַח deseruit, abjecit. W. r. 27. p. 94. נָהָר fluvius. דָּלַל comminutus, attenuatus fuit. יְאֹר fluvius. קָנֶה calamus. סוּף alga, juncus. קָמַל languit, macruit.
7 עָרוֹת papyri, virentia gramina. r. עָרָה nudatus est. מִזְרָע m. semen. יָבֵשׁ 3. f. k. נָדַף dispulit. præt. N. (8) אָנָה mœstus fuit, luxit. דַּיָּג m. piscator. r. דוּג piscari. אָבַל luxit. שלך H. abjecit. part. H. חַכָּה f. hamus. פָּרַשׂ expandit. מִכְמֹרֶת f. rete. r. כָּמַר incaluit. אמל Pyh. אֻמְלַל languefactus est.
9 בוֹשׁ erubescere. עָבַד servivit, fecit. פִּשְׁתָּה linum. שְׂרִיקוֹת f. pl. serica. ארג m. textor. חוֹרִים retia. al. aulæa, illustria. r. חרר & חור.
10 שָׁתוֹת f. pl. fundamenta. r. שות ponere. דָּכָא contrivit. part. Pyh. שֶׂכֶר m. merces. אֲגַם m. stagnum.
11 אֱוִיל m. stultus. שַׂר princeps. חָכָם sapiens. יָעַץ consuluit. part. K. עֵצָה consilium. בָּעַר arsit, obbrutuit. (12) אַיֵּה ubi. אֵפוֹא nunc. נכר H. indicavit. (13) יאל N. stulte egit. נשא H. seduxit. al. נשא tulit. תָּעָה erravit. 3. pl. præt. H. W. r. 34. p. 136. פִּנָּה f. lapis angularis.
14 מָסַךְ miscuit, infudit. קֶרֶב medium. עִוְעִים m. pl. perversitates. r. עָוָה inique egit. שִׁכּוֹר m. ebrius. קִיא m. vomitus. r. קוא vomuit.
15 זָנָב m. cauda. כִּפָּה f. ramus. אַגְמוֹן m. juncus.
16 נָשִׁים fœminæ. r. נָשָׁה oblitus fuit. חָרַד tremuit. פָּחַד pavit. תְּנוּפָה agitatio. r. נוּף agitare. part. H.
17 חָגָּא m. titubatio. זָכַר meminit, recordatus est. 3. f. H. עֵצָה f. consilium. r. יָעַץ consilium cepit. part. k.
18 שָׂפָה labium. r. שפה. נִשְׁבַּע juravit. הֶרֶס f. destructio. אָמַר 3. f. N.
19 מַצֵּבָה statua. r. הִצִּיב statuit. גְּבוּלָה terminus. r. גָּבַל determinavit.
20 לָחַץ oppressit. אוֹת signum. צָעַק clamavit. ישע N. נוֹשַׁע salvatus est. part. sing. H. רַב magnus. it. magister. r. רָבַב multiplicatus est.

21 יָדַע scivit. *Part. Niph.* עָבַד servivit, coluit. *it.* fecit.
זֶבַח sacrificium. *r.* זָבַח sacrificavit. נָדַר vovit.
שָׁלַם absolutus fuit. *Pih.* retribuit.
22 נָגַף plaga affecit. רָפָא sanavit. עָתַר supplex oravit.
3. *præt. N.* W. r. 30. p. 104.
23 מְסִלָּה *f.* agger, via. (24) שְׁלִישִׁיָּה tertia pars. *r.* שָׁלַשׁ
tertiavit. קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit.
25 בָּרַךְ genua flexit, benedixit. מַעֲשֶׂה opus. נַחֲלָה *f.*
possessio.

CAP. XX.

1 לָחַם pugnavit. 3. *sing. f. Niph.* לָכַד cepit, occupavit.
2 פָּתַח aperuit. 2. *præt. P.* שַׂק cingulum, saccus. מָתְנַיִם
m. d. lumbi. נַעַל calceus. חָלַץ extraxit. 2. *f. k.*
רֶגֶל pes. עָרוֹם nudus. *r.* עָרַם callide egit. *it.* denudavit. יָחֵף *m.* discalceatus.
3 אוֹת signum. מוֹפֵת *m.* ostentum.
4 נָהַג abduxit. שְׁבִי *m.* captivitas. *r.* שָׁבָה captivum duxit. גָּלוּת *f.* turba captiva. *r.* גָּלָה revelavit. *it.* deportatus est. כּוּשׁ æthiops. נַעַר puer. *r.* נָעַר excussit. זָקֵן senex. *r.* זָקַן senuit. חָשַׂף denudavit. *part. Pah.* שֵׁת *m.* nates. *r.* שׁוּת ponere. עֶרְוָה nuditas.
r. עָרָה nudatus est.
5 חָתַת perterritus fuit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 41. p. 171. בּוֹשׁ
erubescere. מַבָּט *m.* expectatio. *r.* נָבַט intuitus est.
תִּפְאָרָה, תִּפְאֶרֶת decor, gloria *r.* פָּאַר ornavit.
6 אִי *m.* regio, insula. נוּס confugere. עֶזְרָה *f.* auxilium.
r. עָזַר auxiliatus est. נָצַל *N.* evasit. *Hi.* eripuit. *inf. N.*
מָלַט evasit. 1. *f. N.*

CAP. XXI.

1 מַשָּׂא onus, prophetia. *r.* נָשָׂא tulit. מִדְבָּר desertum.
r. דָּבַר locutus est, duxit. סוּפָה *f.* turbo. נֶגֶב meridies. *r.* נָגַב. חָלַף permeavit, mutavit. *inf. k.* נוֹרָא
formidabilis. *r.* יָרֵא timuit. (2) חָזוּת visio. *r.* חָזָה
vidit. קָשֶׁה durus. *r.* קָשָׁה durus fuit. הֻגַּד indicavit. 3. *sing. præt. Hoph.* בָּגַד perfide egit. שָׁדַד vastavit.

vit. עָלָה ascendit. *imp. k.* צור obsidere. אֲנָחָה *f.* gemitus, suspirium. שָׁבַת cessavit.

3 מָתְנַיִם lumbi. *r.* מתן. חַלְחָלָה *f.* ægritudo, cruciatus. *r.* חול parturire. צִירִים dolores. *r.* צור obsidere. אָחַז comprehendit. יָלַד genuit, parturivit. עָוָה inique egit. *N.* torqueri. 1. *præt. N.* W. r. 30. p. 104. & r. 34. p. 139. בהל *N.* perturbatus fuit. (4) תָּעָה aberravit. לֵבָב cor. פַּלָּצוּת *f.* tremor. *r.* פלץ *Hithp.* contremuit. בָּעַת perterruit. נֶשֶׁף *m.* crepusculum. חֵשֶׁק *m.* desiderium. *r.* חָשַׁק. שׂוּם ponere. חֲרָדָה *f.* trepidatio (5) עָרַךְ ordinavit, disposuit, instruxit. שֻׁלְחָן *m.* mensa. *r.* שָׁלַח misit. צָפָה speculatus est. צָפִית speculatio. שָׁתָה bibit. שַׂר princeps. *r.* שׂור principatum gerere. מָשַׁח unxit. מָגֵן *m.* scutum. *r.* גָּנַן texit.

6 עָמַד stetit. צָפָה *part. Pih.* נגד *H.* indicavit.

7 צֶמֶד *m.* copula. רֶכֶב currus. *r.* רָכַב equitavit. פָּרָשׁ eques. *r.* פָּרַשׂ exposuit. חֲמוֹר asinus. *r.* חָמַר lutosum fuit. גָּמָל camelus. *r.* גָּמַל retribuit. קָשַׁב attendit. קֶשֶׁב attenti, auscultatio.

8 אַרְיֵה *m.* leo. מִצְפֶּה specula. *r.* צָפָה. תָּמִיד jugis, juge. *it.* jugiter. *r.* תמד. מִשְׁמֶרֶת custodia, observatio. לַיִל nox. *r.* ליל.

9 נָפַל cecidit. פֶּסֶל & פָּסִיל *m.* sculptile. *r.* פָּסַל sculpsit, dolavit. שָׁבַר fregit.

10 מְדֻשָׁה *f.* tritura. *r.* דוש triturare. גֹּרֶן *m.* area.

11 שֹׁמֵר custodivit. אָתָא venit. *imp. P.* בֹּקֶר mane. *r.* בָּקַר quæsivit. (12) בָּעָה bullavit. *chald.* quæsivit, interrogavit. (13) יַעַר sylva. *r.* יער. לון pernoctare. אֹרְחָה *f.* cohors commeantium. *r.* אָרַח iter fecit.

14 קְרָאת occursus. *r.* קָרָה occurrit. צָמֵא sitiens. *r.* צָמֵא sitivit. הֵתָיוּ venit. 2. *m. pl. imp. Hiph.* לֶחֶם panis. *r.* לָחַם comedit. קִדֵּם prævenit. נָדַד evagatus est.

15 חֶרֶב gladius. *r.* חָרַב exsiccatus. *it.* devastatus est. נָטַשׁ dimisit. *it.* extendit. *part. Pah.* קֶשֶׁת *m.* arcus. דָּרַךְ calcavit. *it.* tetendit. מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם edit, pugnavit. (16) שָׂכִיר *m.* mercenarius. כלה consumtus est. כָּבוֹד gloria.

17 שְׁאָר reliquiæ. *r.* שָׁאַר superfuit. מָעַט diminuit.

CAP.

CAP. XXII.

1 גֵּיא *m.* vallis. חִזָּיוֹן *m.* visio. *r.* חָזָה vidit. אֵיפוֹא nunc, hic, ubi. גַּג *m.* tectum. כֹּל omnis. עָלָה ascendit.
2 תְּשֻׁאָה *f.* tumultuatio. *r.* שָׁאָה vastatus est. מָלֵא plenus fuit, implevit. עִיר civitas. *r.* עוּר evigilare. הָמָה tumultuatus est. *part. K.* קִרְיָה *f.* civitas. עַלִּיז *m.* exultabundus. *r.* עָלַז exultavit. חָלָל confossus.
3 קָצִין *m.* dux, princeps. יַחַד una. *r.* יָחַד adunatus est. נָדַד evagatus est. קֶשֶׁת arcus. מָצָא invenit. אָסַר vincivit. רָחוֹק longinquus. *r.* רָחַק procul abfuit. בָּרַח fugit. (4) שָׁעָה respexit. מָרַר amarum esse. 1. *f. P.* בְּכִי *m.* fletus. אוּץ urgere, festinare, arctare. 2. *f. H.* נָחַם *P.* consolatus est. *N.* pœnituit. שֹׁד *m.* vastatio. *r.* שָׁדַד vastavit.
5 מְהוּמָה *f.* vexatio. *r.* הוּם turbare, divexare. מְבוּסָה *f.* conculcatio *r.* בּוּס conculcare. מְבוּכָה *f.* perplexitas. *r.* בּוּךְ *N.* נָבוֹךְ perplexus fuit. גֵּיא vallis. *r.* גיא. קוּר fodere. *al.* קִיר *P.* קַרְקַר struxit. *r.* קִיר paries, murus. שׁוֹעַ *m.* vociferatio. הַר & הָרָר mons. *r.* הרר.
6 אַשְׁפָּה *f.* pharetra. עָרָה nudatus est. *P.* denudavit. מָגֵן *m.* clypeus. *r.* גָּנַן obtexit. (7) מִבְחָר *m.* selectus. עֵמֶק *m.* vallis. שׁוּת ponere, שַׁעַר porta.
8 גָּלָה retexit. 3. *f. P.* מָסָךְ *m.* opertimentum. *r.* סָכַךְ obtexit. נָבַט intuitus est. 2. *f. H.* W. r. 38. p. 167. נֶשֶׁק *m.* arma. יַעַר sylva, saltus.
9 בְּקִיעִים *m. pl.* rupturæ. *r.* בָּקַע scidit. רָבַב multiplicatus est. קָבַץ collegit. בְּרֵכָה *f.* piscina. תַּחְתּוֹן inferior.
10 סָפַר numeravit. נָתַץ diruit, destruxit. בָּצַר præcidit. *P.* munivit. חוֹמָה murus.
11 מִקְוָה *f.* receptaculum. *r.* קָוָה expectavit. *N.* confluxit. יָשָׁן *m.* vetus. נבט 2. *pl. præt. H.* יֹצֵר *m.* formator, figulus.
12 בְּכִי fletus. מִסְפֵּד *m.* planctus. *r.* סָפַד planxit. קָרְחָה *f.* calvitium. חֲגוֹר *m.* cinctura. *r.* חָגַר cinxit.
13 שָׂשׂוֹן *m.* lætitia. *r.* שׂוּשׂ gaudere. שִׂמְחָה *f.* gaudium. הָרַג occidit. שָׁחַט jugulavit. שָׁתָה bibit. מָחָר cras. מוּת 1. *f. K.*

14 גָּלָה revelavit. אֹזֶן auris. כִּפֶּר expiavit. 3. *f. Pyh.* עָוֹן peccatum. (15) סֹכֵן *m.* adjutor, thefaurarius. *r.* סָכַן profecit, profperavit.

16 חָצַב excidit. קֶבֶר fepulchrum. מָרוֹם altitudo. חָקַק ftatuit, incidit. סֶלַע *m.* petra.

17 טוּל *P.* טִלְטֵל transportavit. *H.* jecit, projecit. *al.* טָלַל texit. טַלְטֵלָה migratio. *al.* contectio. עָטָה obtexit. amicivit. (18) צָנַף volutavit. צְנֵפָה volutatio. דּוּר *m.* pila. רְחָבָה latitudo. מֶרְכָּבָה *f.* currus. קָלוֹן *m.* ignominia. *r.* קָלָה.

19 הָדַף expulit. מַצָּב ftatio. *r.* נצב. מַעֲמָד ftatio. הָרַס deftruxit. (21) לָבַשׁ veftivit. כֻּתֹּנֶת *f.* tunica. אַבְנֵט *m.* balteus. חָזַק invaluit. *P.* roboravit. מֶמְשָׁלָה, מֶמְשֶׁלֶת dominium. (22) מַפְתֵּחַ *m.* clavis. *r.* פָּתַח aperuit. שְׁכֶם humerus. סָגַר claufit.

23 תָּקַע infixit. *it.* clanxit. יָתֵד *m.* paxillus, clavus. כִּסֵּא *m.* folium.

24 תָּלָה fufpendit. צֶאֱצָאִים *m. pl.* propagines, nepotes. *r.* יָצָא exiit. צְפִעוֹת *f. pl.* nepotes, fœtus. כְּלִי vas. אַגָּן *f.* crater, phiala. נֵבֶל *m.* uter, lagena.

25 נְאֻם dixit. מוּשׁ difcedere, removeri. 2. *f. K.* אָמַן nutrivit. *N.* firmus fuit. *H.* credidit. גָּדַע amputavit. נָפַל cecidit. כָּרַת excidit.

CAP. XXIII.

1 ילל *H.* הֵילִיל ejulavit. אֳנִיָּה *f.* navis. שָׁדַד vaftavit. גָּלָה revelavit.

2 דָּמַם filuit. *imp. k.* אִי *m.* infula. סֹחֵר mercator. מָלֵא plenus fuit. *P.* implevit.

3 קָצִיר *m.* meffis. יְאוֹר *m.* rivus. תְּבוּאָה *f.* proventus. סְחַר negotiatio. (4) בּוֹשׁ erubefcere. מָעוֹז *m.* munitio. *r.* עָזַז robuftus fuit. חִיל parturire, dolere. יָלַד peperit. גָּדַל magnus fuit. *P.* educavit. בָּחוּר *m.* juvenis. רוּם attolli, altum effe. בְּתוּלָה virgo.

5 שֵׁמַע *m.* rumor, fama. חוּל 3. *pl. f. H. W.* r. 36. p. 148. fq. צֹר *m.* Tyrus.

6 עַלִּיז exultabundus. *r.* עָלַז exultavit. קֶדֶם *m.* קַדְמָה *f.* antiquitas. יבל *H.* הוֹבִיל attulit, adduxit. גּוּר peregrinari. (8) יָעַץ confilium cepit, confuluit.

עֵטָה

עָטַר cinxit, coronavit. עֲטָרָה *f.* corona. כְּנַעַן *m.* negotiator. *r.* כנע *H.* depressit. נִכְבָּד *f.* honoratus. *r.* כָּבֵד gravis fuit. *N.* honoratus fuit.
9 חָלַל confossus est. *P.* profanavit. *inf. Piel.* W. r. 42. p. 181. גָּאוֹן *m.* fastus. *r.* גָּאָה. צְבִי *m.* decus, gloria. קָלַל levatus, levis fuit. *inf. H.* (10) עָבַר transiit, remeavit. מֵזַח *m.* zona, cingulum.
11 נָטָה extendit. רָגַז commovit. שמד *H.* perdidit. מָעוּזִים *m. pl.* munitiones. *r.* עָזַז.
12 יָסַף addidit. 3. *f. H.* עָלַז *inf. K.* עָשַׁק oppressit. *part. Pyh.* קום surgere. עָבַר transiit. נוּחַ quiescere. יָסַד fundavit. צִי navis. *pl.* צִיִּים barbari, loca deserta. צִיָּה *f.* siccitas. בַּחוֹן *m.* specula. *r.* בָּחַן probavit. עוּר evigilare. *P.* & *H.* excitavit. 3. *præt. P.* אַרְמוֹן *c.* palatium. מַפֵּלָה *f.* ruina. *r.* נָפַל cecidit.
14 אֳנִיָּה navis. שָׁדַד vastavit.
15 שָׁכַח oblitus est. 3. *fœm. præt. H.* קֵץ finis. שִׁיר *m.* שִׁירָה *f.* canticum. זוֹנָה *f.* meretrix.
16 לָקַח *imp. k.* כִּנּוֹר cithara. סָבַב circumdedit. *imp. k.* יָטַב bonus fuit. *imp. H.* נָגַן pulsavit. *imp. P.* זָכַר recordatus est. 2. *f. N.* (17) שׁוּב reverti. אֶתְנַן *m.* quæstus, merces meretricia. *r.* תָּנָה mercede conduxit. זָנָה scortatus est.
18 סַחַר negotiatio. אָצַר reposuit in thesaurum. חסן *N.* נֶחְסַן reconditum est. שָׂבְעָה *f.* saturitas. מִכְסֶה *m.* מִכְסָה *f.* tegumentum. *r.* כָּסָה texit. עָתִיק vetus.

CAP. XXIV.

1 בָּקַק exhausit. בָּלַק evacuavit. עָוָה inique egit, pervertit. פוּץ dispergi. 3. *præt. H.* W. r. 36. p. 148. יָשַׁב habitavit. (2) עַם populus. כֹּהֵן sacerdos. עֶבֶד servus. אָדוֹן dominus. שִׁפְחָה ancilla. גְּבִירָה hera, domina. קוֹנֶה *m.* emptor. מוֹכֵר *m.* venditor. לָוָה mutuatus est, mutuo accepit. *H.* mutuo dedit. מַלְוֶה *m.* mutuo dans. לֹוֶה *m.* mutuo accipiens. נָשָׁה oblitus est. *it.* fœneravit, mutuavit.
2 בָּזַז spoliavit. *inf.* & 3. *f. N.*

4 אָבַל luxit. נָבַל concidit. אמל *Pyh.* אֻמְלַל languit. תֵּבֵל *m.* orbis habitabilis. מָרוֹם altum, altitudo. *r.* רוּם altum esse, extolli. (5) חָנֵף contaminatus fuit, profane egit, profanavit. חָלַף mutavit. פּוּר rumpi. *H.* irritum facere. 3. *præt. H.* W. r. 36. p. 140.
6 אָלָה *f.* execratio. אָכַל comedit, consumsit. אָשַׁם reus *it.* desolatus fuit. חָרָה & חָרַר exarsit, exustus fuit. שָׁאַר reliquus fuit. מִזְעָר modicum, pauculum. זְעֵר modicum.
7 תִּירוֹשׁ mustum. גֶּפֶן vitis. אנח *N.* נֶאֱנַח suspiravit.
8 שָׁבַת quievit. מָשׂוֹשׂ *m.* gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere. תֹּף *m.* tympanum. חָדַל desiit. שָׁאוֹן strepitus. *r.* שָׁאָה tumultuatus, vastatus est. עָלַז exultavit, עַלִּיז exultabundus. כִּנּוֹר cithara. (9) שִׁיר canticum. שָׁתָה bibit. יַיִן vinum. מָרַר amaruit, amarum fuit. 3. *f. N.* שֵׁכָר *m.* potus inebrians. שֹׁתָה *part. K.* (10) שָׁבַר fregit. קִרְיָה civitas. תֹּהוּ inanitas. סָגַר clausit.
11 צְוָחָה *f.* querela, vociferatio. *r.* צָוַח vociferatus est. חוּץ foras, platea. עָרַב miscuit, obtenebratum est. *it.* vesperascere. שִׂמְחָה *f.* lætitia. גָּלָה revelavit, migravit.
12 עִיר civitas. שַׁמָּה vastitas. *r.* שָׁמַם. שְׁאִיָּה vastatio. *r.* שָׁאָה. כָּתַת contudit, contrivit. 3. *f. Hoph.* (13) נֹקֶף excussio, strictura. *r.* נָקַף excidit. זַיִת oliva. עֹלֵלָה *f.* racemus. כָּלָה consumtus, finitus est. בָּצִיר *m.* vindemia.
14 רָנַן cantavit. 3. *f. K.* גָּאוֹן excellentia. *r.* גָּאָה altus fuit. צָהַל hinnivit, claram vocem edidit, jubilavit.
15 אוּר ignis. כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit. אִי *f.* insula,
16 כָּנָף *f.* ala, ora. זְמִירָה *f.* psalmus. *r.* זָמַר putavit. *P.* cecinit. צְבִי *m.* decus, gloria. רָזִי *m.* macies, *chald.* secretum. אוֹי væ. בָּגַד perfide egit.
17 פַּחַד *m.* pavor. פַּחַת *m.* fovea. פַּח *m.* laqueus.
18 נוּס fugere. נָפַל cecidit. עָלָה ascendit. תָּוֶךְ medium. לָכַד cepit. אֲרֻבָּה *f.* cataractæ. *r.* אָרַב insidiatus est. פָּתַח aperuit. רָעַשׁ concussus est. מוֹסָדוֹת *m.* fundamenta. *r.* יָסַד fundavit.
19 רֹעַ confregit. *inf. K. cum* ה *parag.* & 3. *præt. Hithp.* פּוּר disrumpi. מוּט nutare, moveri.
20 נוּעַ movere se. שִׁכּוֹר *m.* ebrius. נוּד vel נָדַד vagari. מְלוּנָה *f.* tegillum, tugurium. *r.* לוּן. פֶּשַׁע *f.* defectio

fectio. יָסַף addidit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163.
21 מָרוֹם *m.* excelsium, altitudo. *r.* רוּם altum esse.
22 אָסַף congregavit. אֲסֵפָה congregatio. אַסִּיר *m.* vinctus. בּוֹר fovea. סָגַר occlusit. מַסְגֵּר claustrum, carcer. רֹב multitudo. *r.* רָבַב multus fuit.
23 חָפֵר fodit. *it.* puduit, erubuit. לְבָנָה *f.* luna. בּוֹשׁ erubescere. חַמָּה *f.* sol. *r.* חָמַם calefactus fuit. הַר mons. נֶגֶד coram. זָקֵן senex. כָּבוֹד gloria.

CAP. XXV.

1 רוּם 1. *f.* P. יָרָה jecit. *H.* הוֹרָה celebravit. 1. *f. H.* W. r. 37. p. 163. פֶּלֶא *m.* mirum. עֵצָה consilium. רָחֹק longinquus. אֱמוּנָה *f.* veritas. אֹמֶן fidelitas, firmitas. (2) גַּל *m.* acervus, cumulus. *r.* גָּלַל convolvit. קִרְיָה civitas. בָּצִיר munitum. מַפֵּלָה *f.* ruina. אַרְמוֹן *m.* palatium. זָר *m.* extraneus, alienus. עִיר civitas. בָּנָה ædificavit.
3 כָּבֵד gravis fuit. *P.* honoravit. עַז robustus. *r.* עָזַז. עָרִיץ *m.* formidabilis. *r.* עָרַץ violenter egit, terruit. יָרֵא veritus est, timuit.
4 מָעוֹז *m.* munitio. דַּל *m.* tenuis. *r.* דָּלַל attenuatus est. אֶבְיוֹן egenus. צַר angustia. *r.* צִיר. חָסָה recepit, speravit. מַחְסֶה refugium. זֶרֶם *m.* inundatio. *r.* זָרַם. צֵל umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. חוֹרֶב *m.* æstus. *r.* חָרַב siccatus est. עָרִיץ robustus, violentus. קִיר paries.
5 צָיוֹן *m.* siccitas. *r.* צחה. שָׁאוֹן *m.* tumultuatio. *r.* שָׁאָה. הִכְנִיעַ depressit. עָב nubes. *r.* עוּב *H.* obnubilavit. זָמִיר *m.* propago, palmes. *r.* זָמַר amputavit. עָנָה respondit. *P.* afflixit, depressit.
6 מִשְׁתֶּה *m.* convivium. שֶׁמֶן pinguedo. שְׁמָרִים *m.* fæces. מְמֻחָיִם medullata. מֹחַ medulla. זָקַק fudit, expurgavit, defæcavit.
7 בָּלַע absorpsit. לוֹט *m.* velum, obvolutio. *r.* לוּט abscondere, involvere. מַסֵּכָה *f.* fusio, operimentum. *r.* נָסַךְ fudit, libavit, obtexit, obduxit. *part. Pah.*
8 נֵצַח *m.* victoria, æternitas, robur. *r.* נָצַח *P.* vicit. מָחָה abstersit, delevit. דִּמְעָה *f.* lacryma. חֶרְפָּה *f.* opprobrium. סוּר recedere. 3. *f. H.*

9 קָוָה expectavit. ישע H. salvavit. גול exultare. 1. f. H.
שָׂמַח lætatus est. יְשׁוּעָה salus.
10 נוּחַ quiescere. 3. f. K. דוש triturare. præt. N. & inf. N.
תֶּבֶן & מַתְבֵּן m. stramen, palea. מַדְמֵנָה f. fimetum, sterquilinium.
11 פֵּרַשׂ expandit. שֹׂחֶה m. natator. שָׂחָה natavit. inf. K.
שָׁפֵל humiliatus est. גַּאֲוָה f. superbia. אֹרֶב insidiæ, obex, axilla. r. ארב insidiatus est.
12 מִבְצָר m. munitio. מִשְׂגָּב arx. שָׁחַח depressit, incurvatus est. נָגַע tetigit. H. deturbavit, dejecit. עָפָר pulvis.

CAP. XXVI.

1 שׁוּר canere. 3. f. Hoph. שִׁיר canticum. עֹז robur. עַז validus. r. עָזַז. יְשׁוּעָה salus. שׁוּת ponere. חוֹמָה f. murus. חֵיל & חֵל m. munitio, antemurale. r. חיל.
2 פָּתַח aperuit. שַׁעַר porta. אֵמוּן veritas, fides.
3 יֵצֶר m. cogitatio, figmentum. סָמַךְ innixus fuit, suffulsit. נָצַר custodivit. בָּטַח confisus est.
4 עַד æternitas. יָהּ JAH, Deus. צוּר m. rupes. עוֹלָם seculum, æternum. (5) שָׁחַח depressus est. præt. H. מָרוֹם altitudo. r. רום. שָׂגַב altus fuit. שָׁפֵל dejectus, depressus, humiliatus est. נָגַע tetigit. H. dejecit, deturbavit.
6 רָמַס conculcavit. עָנִי pauper. פְּעָמִים m. pl. vestigia, gressus. דַּל tenuis. r. דָּלַל attenuatus est.
7 אֹרַח via. מֵישָׁרִים rectitudines. יָשַׁר rectum fuit. מַעְגָּל m. plaustrum, ambitus, orbita. פִּלֵּס P. libravit, appendit, consideravit, probavit.
8 קִוָּה expectavit. זֵכֶר memoria. תַּאֲוָה f. desiderium. r. אוה desideravit.
9 שחר nigrum fuit. it. studiose, mane quæsivit. 1. f. P. לָמַד didicit. תֵּבֵל orbis.
10 חָנַן gratiosus fuit. 3. f. Hoph. רָשָׁע impius. נְכֹחָה m. נְכֹחָה f. æquitas, rectum. עִוֵּל inique egit. 3. f. P. גֵּאוּת f. celsitudo r. גָּאָה altus fuit.
11 רָם altus. חָזָה vidit, intuitus est. 3. f. K. בוש erubescere. קִנְאָה f. zelus. צַר m. hostis, angustia. אָכַל comedit, consumsit. 3. f. K.
12 שָׁפַת disposuit. מַעֲשֶׂה opus. פָּעַל operatus est, confecit.

Digitized by Google

fecit. (13) בָּעַל dominatus fuit. אָדוֹן dominus. זוּלָתְ præter, nisi. זָכַר meminit. 1.*f.H.*
14 מֵת mortuus. חָיָה vixit. רָפָה & רָפָא gigas. *pl.* רְפָאִים gigantes, superbi, improbi. קוּם surgere, stare. שָׁמַד *H.* perdidit. אָבַד periit. זֵכֶר memoria.
15 יָסַף addidit. כָּבַד gravis fuit. *N.* honoratus fuit. רָחַק longinquus fuit. קְצֵוִים extremitates. *r.* קָצָה abscidit. (16) צַר angustia. יָצַק fudit. 3. *præt. K. qs. ex* צוּק arctari, premi. לַחַשׁ *m.* oratio submissa, mussitatio. מוּסָר castigatio. *r.* יָסַר castigavit.
17 הָרָה *f.* prægnans. קָרַב propinquus fuit. יָלַד genuit, peperit. חוּל dolere, parturire. זָעַק clamavit. חֵבֶל dolor. (18) הָרָה concepit. יְשׁוּעָה salus. עָשָׂה fecit. 1.*f.K.* נָפַל cecidit. 3.*f.K.W.r.*38.p.166.
19 נְבֵלָה cadaver. *r.* נָבַל cecidit. קוּץ *H.* expergisci, evigilare. רָנַן cecinit. *imp. P.* שָׁכַן habitavit. עָפָר pulvis. טַל *m.* ros. אוֹרוֹת olera. נָפַל 3.*f.H.*
20 יָלַךְ ivit. *imp. K.* חֶדֶר *m.* conclave. סָגַר clausit. דֶּלֶת ostium. בְּעַד pro, propter, post. חֵב absconsio. *r.* חָבָה abscondit se, latitavit. v. *Gusset.* p. 236. מְעַט paululum. רֶגַע *m.* momentum. עָבַר transiit. זַעַם ira.
21 יָצָא *part. k.* מָקוֹם locus. עָוֹן iniquitas. דָּם sanguis. גָּלָה retexit. כָּסָה obtexit. הָרַג occidit. *part. Pah.*

CAP. XXVII.

1 חֶרֶב gladius קָשֶׁה durus. גָּדוֹל magnus. חָזָק validus, fortis. *r.* חָזַק invaluit. *P.* firmavit, obduravit. לִוְיָתָן *m.* balæna, leviathan. נָחָשׁ serpens בָּרִחַ, בָּרִיחַ. *m.* profugus. *al.* extensus, oblongus. עֲקַלָּתוֹן *m.* tortuosus. *r.* עָקַל. תַּנִּין *m.* draco, serpens.
2 כֶּרֶם vinea. חֶמֶר merum, vinum rubens. *r.* חָמַר turbatus est, lutuosus, bituminavit. עָנָה respondit. *imp. P.*
3 נָצַר custodivit. *part. k.* & 1. *f. k.* רֶגַע *m.* momentum. שקה *H.* irrigavit, potavit.
4 חֵמָה *f.* æstus. *r.* יָחַם incaluit. נתן 3.*f.K.* שָׁמִיר *m.* sentiCetum. שַׁיִת *m.* vepres. פָּשַׂע ingressus est, incessit.

fit: 1. *f. k.* צית *H.* הִצִּית incendit. *al.* יצת incensus est, flagravit. יַחַד una, simul.

5 מָעוֹז *m.* robur. *r.* עָזַז robustus fuit.

6 שֵׁרֵשׁ radicavit, eradicavit. 3. *f. H.* ציץ effloruit. 3. *f. H.* פָּרַח peregrinavit. תְּנוּבָה *f.* proventus. *r.* נוב provenire. (7) מַכָּה plaga. *r.* נכה *H.* הִכָּה percussit. הֶרֶג occisio. הָרַג interfecit.

8 סַאסְּאָה *f.* mensura. *it.* moderate. סְאָה satum, *mensura aridorum.* ריב contendere, litigare. הָגָה meditatus est. *it.* abstulit. קָדִים *m.* eurus. *it.* oriens.

9 כָּפַר picavit. *P.* expiavit. 3. *f. Pyh.* עָוֹן iniquitas. עָוָה inique egit. שׂוּם ponere. פְּרִי fructus. סוּר recedere. אֶבֶן lapis. גִּיר *m.* calx. נָפַץ dispersus est. *part. Pyh.* קוּם surgere, stare. 3. *f. k.* אֲשֵׁרָה *f.* lucus. חַמָּנִים *m. pl.* statuæ subdiales.

10 בָּצוּר munitum. בָּדָד solitarius. נָוֶה *f.* caula. *r.* נָוָה habitavit. שָׁלַח misit. עָזַב dereliquit. רָעָה pavit. עֵגֶל *m.* vitulus. רָבַץ cubuit. כָּלָה consumtus est. סְעִיף *m.* ramus. (11) יָבֵשׁ exaruit. *inf. k.* קָצִיר messis. שָׁבַר fregit. 3. *f. N.* נָשִׁים mulieres. אוֹר lucere. *H.* הֵאִיר incendit. בִּינָה *f.* intelligentia. *r.* בִּין intelligere. רִחַם dilexit. 3. *f. P.* יָצַר formavit. חָנַן gratiosus fuit. 3. *f. k.*

12 חָבַט excussit. שִׁבֹּלֶת *f.* spica. *it.* fluxus. נָהָר fluvius. נַחַל *m.* torrens. לָקַט collegit. 2. *f. Pyh.*

13 תָּקַע infixit. *it.* clanxit, complosit. שׁוֹפָר buccina. אָבַד periit. נָדַח depulit. *part. N.* שָׁחָה incurvavit se. הַר mons. קֹדֶשׁ sanctitas.

CAP. XXVIII.

1 עֲטָרָה *f.* corona. *r.* עָטַר circumdedit. *Pih.* coronavit. גֵּאוּת *f.* fastus. *r.* גָּאָה excelsus fuit. שִׁכּוֹר *m.* ebrius. *r.* שָׁכַר inebriatus est. צִיץ *m.* flos. *r.* ציץ *H.* floruit. נָבַל cecidit. צְבִי *m.* decus, gloria. *r.* צָבָה intumuit. תִּפְאֶרֶת *f.* ornamentum. *r.* פֵּאֵר ornavit. גַּיְא *f.* vallis. *r.* גיא. שָׁמֵן *m.* pinguis. *r.* שָׁמַן pinguis factus est. הָלַם contudit, turbavit. יַיִן vinum.

Digitized by Google

2 חָזָק validus. r. חָזַק invaluit. אַמִּיץ f. fortis. r. אָמַץ robustus fuit. זֶרֶם m. inundatio. r. זָרַם inundavit. בָּרָד m. grando. r. בָּרַד grandinavit. שַׂעַר m. turbo. r. שָׂעַר horruit. קֶטֶב m. exitium. r. קָטַב. כַּבִּיר validus. r. כבר. שָׁטַף exundavit. ינח H. הִנִּיחַ dejecit, posuit. (3) רֶגֶל pes. רָמַס conculcavit. 3. l. fœm. f. Niph. (4) ציץ m. ציצה f. flos. בִּכּוּרָה f. fructus præcox. קַיִץ m. æstas. r. קוּץ tædere. it. æstivare. בָּלַע deglutivit. (5) צְפִירָה f. mane. it. diadema. צָפַר maturavit, evolavit. תִּפְאָרָה. תפארת ornatus. שְׁאָר reliquum.
6 מִשְׁפָּט judicium. r. שָׁפַט judicavit. שׁוּב reverti. part. H. שַׁעַר porta. גְּבוּרָה robur.
7 שָׁגָה erravit. שֵׁכָר m. potus inebrians. r. שָׁכַר inebriatus est. תָּעָה erravit. 3. pl. præter. K.W. r. 34. p. 135. sq. בָּלַע absorpsit. 3. pl. præt. Niph. פוּק titubare. פְּלִילִיָּה f. judicatio. r. פָּלַל judicavit.
8 שֻׁלְחָן mensa. r. שָׁלַח misit. קִיא m. vomitus. r. קוֹא evomere. צוֹאָה f. egestio, excrementum. יָצָא exivit. (9) יָרָה jecit. H. docuit. 3. f. H.W. r. 37. p. 163. דֵּעָה scientia. r. יָדַע scivit. בִּין intelligere. 3. sing. f. Hiph. שְׁמוּעָה f. auditus. r. שָׁמַע audivit. גָּמַל retribuit. it. ablactavit. part. Pah. חָלָב m. lac. r. חלב. עַתִּיק antiquus, senex. pl. עַתִּיקִים obsoleta, avulsa r. עָתַק consenuit, avulsit. H. transtulit. שַׁד mamma. dual. שָׁדַיִם ubera.
10 צַו præceptum. r. צִוָּה præcepit. קַו m. linea, delineatio. r. קָוָה exspectavit. זְעֵיר pauculum. r. זער.
11 לַעַג irrisio. r. לָעַג subsannavit. שָׂפָה labium. לָשׁוֹן lingua. r. לָשַׁן calumniatus est.
12 מְנוּחָה f. quies. r. נוּחַ quiescere. עָיֵף m. lassus. r. עָיֵף lassus fuit. מַרְגֵּעָה f. respiratio. r. רָגַע rupit. Hiph. quievit. אָבָה voluit. 3. præt. K. cum א parag.
13 כָּשַׁל impegit. שָׁבַר fregit. יָקֹשׁ illaqueavit. 3. præt. N. לָכַד cepit. (14) לָצוֹן m. irrisio. r. לוּץ illudere. מָשַׁל dominatus est.
15 כָּרַת cæcidit. it. pepigit. בְּרִית fœdus. r. בָּרָה comedit. it. elegit. שְׁאוֹל status mortuorum, infernus. r. שָׁאַל rogavit. חֹזֶה m. videns. it. provisio. r. חָזָה vidit. שׁוֹט m. flagellum. r. שׁוּט circumire. שָׁטַף inundavit. עָבַר transivit. שׂוּם ponere. כָּזָב m. fallacia,

men-

mendacium. *r.* כָּזַב mentitus fuit. מַחְסֶה *m.* refugium. *r.* חָסָה confugit. שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus fuit. סָתַר abſcondit ſe, latitavit.
16 יָסַד *P.* יסד fundavit. אֶבֶן *f.* lapis. *r.* אבן. בֹּחַן probatio. *r.* בָּחַן probavit. פִּנָּה *f.* angulus. *r.* פנן. יִקְרָה pretium. *r.* יָקַר pretioſus fuit. מוּסָד *m.* fundatio. *r.* יָסַד. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. *part. H.* חוש feſtinare. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148.
17 שׂוּם ponere. מִשְׁקֶלֶת *f.* perpendiculum. *r.* שָׁקַל ponderavit. יָעָה ejecit. בָּרָד grando. *r.* בָּרַד grandinavit. מַחְסֶה *m.* receptio. *r.* חָסָה confugit. סֵתֶר *m.* latibulum. *r.* סָתַר latuit. (18) כָּפַר picavit. *P.* expiavit. *Puh.* abolitum eſt. חָזוּת viſio, proviſio. מִרְמָס *f.* conculcatio. *r.* רָמַס conculcavit.
19 זְוָעָה *f.* commotio. *r.* זוּעַ movere.
20 קָצַר abbreviatus eſt. מַצָּע *m.* ſtratum. *r.* יצע *H.* הִצִּיעַ ſtravit. שָׂרַע redundavit, extendit ſe. W. r. 28. p. 96. מַסֵּכָה *f.* tegumentum, ſtragulum. *r.* נָסַךְ libavit. צַר anguſtus, *it.* hoſtis, anguſtia. *r.* צוּר obſidere. כָּנַס collegit. (21) פֶּרֶץ *m.* ruptura. *al. nom. propr.* עֵמֶק vallis. רָגַז iratus eſt. זָר alienus. *r.* זוּר alienari. נָכְרִי *m.* נָכְרִיָּה *f.* alienus, a. *r.* נָכַר alienus fuit.
22 לוּץ illudere. 2. *pl. f. Hithp.* חָזַק invaluit. מוּסָר *m.* caſtigatio, vinculum. *r.* יָסַר caſtigavit. כָּלָה conſummatio. נֶחֱרָצָה *f.* præciſa. *r.* חָרַץ movit. *it.* decidit. *part. fam. Niph.* (23) אזן attendit. קָשַׁב auſcultavit. אִמְרָה ſermo. (24) חָרַשׁ aravit. פָּתַח aperuit. 3. *f. P.* שָׂדַד occavit. אֲדָמָה terra.
25 שָׁוָה æqualis fuit. *P.* æquavit. פּוּץ ſpargi. קֶצַח *m.* nigella, melanthium. *r.* קצח. כַּמּוֹן *m.* cyminum. *r.* כמן. זָרַק diſperſit. שׂוּם ponere. חִטָּה *f.* triticum. *r.* חָנַט condivit aromatibus. שׂוֹרָה *f.* præſtans. *r.* שָׂרַר principatum tenere. שְׂעֹרָה *f.* hordeum. *r.* שָׂעַר horruit. סמן *N.* נִסְמָן ſignatum. כֻּסֶּמֶת *f.* ſpelta, zea. גְּבוּלָה terminus. *r.* גָּבַל terminavit.
26 יָסַר caſtigavit. יָרָה jecit. *H.* docuit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163.
27 חָרוּץ *m.* tribula. *r.* חָרַץ movit. *it.* decidit. דוש triturare. 3. *f. Hoph.* W. r. 41. p. 174. קֶצַח nigella. אוֹפָן *m.* rota. *r.* אופן.

r. אזן. עֲגָלָה *f.* plaustrum. *r.* יגל. סָבַב circuivit, vertit se. מַטֶּה virga, baculus. *r.* נָטָה. חָבַט excussit. 3. *sing. f. Hithp.* שֵׁבֶט baculus. (28) דָּקַק comminuit, 3. *f. Hoph.* & 3. *f. k.* נֶצַח æternitas. אָדַשׁ & הוּשׁ triturare. הָמַם quassavit. גַּלְגַּל *m.* rota. *r.* גָּלַל devolvit. פָּרָשׁ eques.

29 נִפְלָא mirificum esse. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit. תּוּשִׁיָּה *f.* substantia, essentia. *r.* יֵשׁ est. *al:* שָׁוָה æquatus est.

CAP. XXIX.

1 קִרְיָה urbs. חָנָה castra metatus est, sedem fixit. סָפָה addidit. *imp. K. al.* סָפָה consumsit. *it.* addidit. חַג *m.* festum. נָקַף expresso nominavit, definivit, excidit. (2) צוּק arctari. 1. *præt. H.* אֲנִיָּה & תַּאֲנִיָּה *f.* mœstitia. *r.* אָנָה mœstus fuit.

3 חָנָה castra metatus est. דּוּר *m.* pila. צוּר obsidere, angustare. מֻצָּב *m.* stativa, castra. *r.* יצב *N.* stetit. *H.* statuit. קוּם 1. *præt. H.* מָצוֹר *m.* מְצוּרָה *f.* obsidio. *r.* צוּר. (4) שָׁפֵל humiliatus est. עָפָר pulvis. שָׁחַח incurvatus est, depressus est, 3. *f. N.* אִמְרָה *f.* sermo. אוֹב *m.* pytho. צפף *P.* צִפְצֵף pipivit.

5 אָבָק *m.* pulvisculus. דַּק comminutus. הָמוֹן *m.* multitudo. זָר alienus. *r.* זוּר alienari. מֹץ gluma. *r.* מוּץ. עָרִיץ *m.* violentus, tyrannus. פֶּתַע *m.* momentum. פִּתְאֹם subito, repente. (6) רַעַם *m.* tonitru. *r.* רָעַם tonuit, fremuit, personuit. רַעַשׁ *m.* commotio, terræ motus. *r.* רָעַשׁ movit se, commotus est. סוּפָה turbo. *r.* סוּף deficere. סְעָרָה procella. *r.* סָעַר procellosus fuit. לַהַב flamma. אָכַל comedit, consumsit. (7) חָלַם somniavit. חָזוֹן *m.* visio. *r.* חָזָה vidit. צָבָא militavit. *part. K.* מֹצַר, מְצֹדָה propugnaculum, arx. צוּק arctari. *part. H.* (8) רָעֵב *m.* famelicus. קוּץ tædere. *H.* הֵקִיץ evigilavit. רֵק vacuus. *r.* ריק. צָמֵא sitiens. שָׁתָה bibit. עָיֵף *m.* lassus. שׁוּק *P.* שׁוֹקֵק appetivit. (9) תָּמַהּ הִתְמַהְמְהוּ cunctatus est. *imp. Hithp.* W. r. 42. p. 181. תָּמַהּ admiratus fuit. *imp. k.* ה *cum mapp.* manet. W. r. 34. p. 143. שעה *P.* שִׁעֲשַׁע oblectavit. *Hithp.* obstupuit. W. r. 25. p. 89. שָׁוַע vociferari. *imp. Kal.* ו *pro* ב

שכר

Digitized by Google

שָׁכַר inebriavit. שֵׁכָר inebriativum. נוּעַ movere. vacillare, vagari.

10 נָסַךְ perfudit. תַּרְדֵּמָה *f.* fopor. עָצַם roboratus eft. 3. *f. P.* נָבִיא propheta. ראשׁ caput. חָזָה profpexit. *part. k.* כָּסָה obtexit.

11 חָזוּת vifio. סֵפֶר *m.* literæ. חָתַם obfignavit. *part. Pah.* יָדַע *part. k.* קָרָא legit. יָכֹל potuit. 1. *f. k.*

13 נָגַשׁ appropinquavit. *præt. N.* פֶּה os. שָׂפָה *f.* labium. כָּבַד gravis fuit. *P* honoravit. לֵב cor. רָחַק procul fuit. *præt. P.* יִרְאָה timor. *r.* יָרֵא. מִצְוָה præceptum. *r.* צִוָּה. לָמַד docuit. *part. Pyh.*

14 יָסַף *part. k.* נִפְלָא mirum effe. *inf. H.* פֶּלֶא mirabile. אָבַד periit. חָכָם fapiens. בִּינָה *f.* intelligentia. *r.* בִּין intelligere. *part. N.* סָתַר abfcondit. 3. *f. Hithp.* & feq. verf. *inf. H.* (15) עָמַק profundum eft. *part. H.* עֵצָה confilium. *r.* יָעַץ. מַחְשָׁךְ tenebræ. *r.* חָשַׁךְ obfcurus fuit. מַעֲשֶׂה opus.

16 הָפַךְ invertit. *inf. k.* חֹמֶר *m.* lutum. יוֹצֵר *m.* figulus. *r.* יָצַר formavit. יֵצֶר figmentum. חָשַׁב reputavit. 3. *f. N.* בִּין *præt. H.*

17 מִזְעָר parvum, pufillum, paululum. יַעַר *m.* filva.

18 חֵרֵשׁ *m.* furdus. אֹפֶל *m.* caligo. חֹשֶׁךְ tenebræ. עִוֵּר *m.* cœcus.

19 עָנָו *m.* manfvetus. *r.* עָנָה refpondit, afflixit. שִׂמְחָה lætitia. אֶבְיוֹן *m.* egenus. גִּיל exultare.

20 אָפֵס defiit. עָרִיץ *m.* violentus. *r.* עָרַץ violenter egit, timuit. כָּלָה confumtus eft. לֵץ irrifor. *r.* לוּץ irridere. כָּרַת excidit. שָׁקַד obfervavit, feftinus, fedulus fuit. אָוֶן *m.* vanitas, iniquitas.

21 חָטָא peccavit. *part. H.* יכח *H.* הוֹכִיחַ arguit. שַׁעַר porta. קוֹשׁ (& יָקֹשׁ) laqueum tetendit. 3. *f. k.* נָטָה inclinavit. תֹּהוּ inanitas.

22 פָּדָה redemit. בּוֹשׁ erubefcere. 3. *f. k.* W. r. 43. *n.* p. 182. חָוַר palluit, albuit.

23 רָאָה *inf. k.* יֶלֶד puer. קֶרֶב medium. קָדַשׁ fanctus fuit. עָרַץ violenter egit. 3. *f. H.*

24 תָּעָה erravit. בִּינָה prudentia. רָגַן murmuravit. לָמַד didicit. לֶקַח difciplina.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XXX.

1 סָרַר contumax fuit. עֵצָה consilium. r. יָעַץ. נָסַךְ fudit, obtexit. מַסֵּכָה f. fusio, tegumentum. סָפָה consumsit. al. addidit. (2) הָלַךְ ivit. יָרַד descendit. inf. K. פֶּה os. שָׁאַל petiit, interrogavit. עָזַז roboravit. inf. k. מָעוֹז robur. חָסָה recepit se, confisus est. inf. k. צֵל m. umbra.

3 בֹּשֶׁת pudor. r. בּוֹשׁ. חָסוּת refugium. r. חָסָה recepit se. כְּלִמָּה f. ignominia. r. כלם N. ignominia affectus, suffusus est.

4 נָגַע tetigit, attigit. 3. f. H. W. r. 38. p. 166.

5 בּוֹשׁ erubescere. præt. H. יעל H. הוֹעִיל profuit. 3. f. H. W. r. 37. p. 163. עֵזֶר m. adjumentum. r. עָזַר juvit. חֶרְפָּה f. opprobrium. r. חָרַף probris affecit.

6 מַשָּׂא onus, prophetia. בְּהֵמָה bestia. נֶגֶב m. auster. צָרָה angustia. צוּקָה f. angustia. r. צוּק arctari. לָבִיא leo. לַיִשׁ m. leo vetus. אֶפְעֶה f. vipera. שָׂרָף m. prester, serpens ignitus. עוּף volare. part. P. נָשָׂא tulit. 3. f. k. כָּתֵף m. humerus. עַיִר asellus. דַּבֶּשֶׁת f. gibbus. גָּמָל camelus. אוֹצָר m. thesaurus.

7 הֶבֶל m. vanitas. רִיק m. inanitas. it. frustra. עָזַר juvit. 3. f. K. רַהַב latitudo. יָשַׁב inf. K.

8 לוּחַ m. tabula. כָּתַב scripsit. חָקַק statuit, exaravit. imp. k. עַד æternitas. (9) מְרִי rebellio. r. מָרָה rebellis fuit. כֶּחָשִׁים m. pl. mendaces. r. כָּחַשׁ mentitus est. אָבָה voluit.

10 רָאָה vidit. part. k. חָזָה vidit. part. k. נָכֹחַ m. נְכֹחָה f. æquitas, rectitudo. חֲלָקָה pars, blandities. r. חָלַק partitus est. מַהֲתַלּוֹת illusiones. r. הָתַל ludificavit, delusit. (11) סוּר recedere. מִן & מִנֵּי a, ex. דֶּרֶךְ via. נָטָה deflexit. 2. pl. imp. H. W. r. 38. p. 166. & r. 34. p. 136. אֹרַח f. iter, via. שָׁבַת quievit.

12 מָאַס sprevit. inf. k. בָּטַח confisus est. עֹשֶׁק m. fraus. r. עָשַׁק oppressit. נָלוֹז m. perversum. r. לוּז recedere. שען N. innixus est.

13 עָוֹן iniquitas. פֶּרֶץ ruptura. r. פָּרַץ. נָפַל cecidit. בָּעָה bullavit, intumuit, petiit. part. N. חוֹמָה f. murus.

Digitized by Google

שָׂגַב exaltatus est. *part. N.* בְּפִתְאֹם subito. פֶּתַע repente, momento. שֶׁבֶר fractura.

14 נֵבֶל *m.* uter. יָצַר formavit. *part. k.* כָּתַת contudit. מְכִתָּה contusio. חָמַל clementia usus est. 3. *f. k.* מָצָא invenit. חֶרֶשׂ *m.* testa. חָתָה accepit. *inf. k.* יָקוּד focus. *r.* יָקַד ussit. חָשַׂף nudavit, exhausit. גֶּבֶא lacuna. (15) שׁוּב reverti. נַחַת depositum, requies, descensus. *r.* נוּחַ, יָנַח, נוּחַ, vel נָחַת descendit. ישׁע *H.* servavit. 2. *pl. f. N.* W. r. 37. p. 165. שָׁקַט tranquillus fuit. *inf. H. nom.* tranquillitas. בִּטְחָה *f.* fiducia. *r.* בָּטַח fisus est. גְּבוּרָה fortitudo. *r.* גָּבַר. אָבָה acquievit, voluit. 3. *pl. præter. K.* W. r. 34. p. 139.

16 נוּס fugere. 1. *f. K.* & 2. *f. K.* קַל velox, vilis. *r.* קָלַל vilis fuit. 3. *f. N.* רָכַב equitavit. רָדַף persecutus est.

17 גְּעָרָה *f.* increpatio. *r.* גָּעַר increpavit. יתר *N.* reliquus fuit. תֹּרֶן *m.* cippus, malus. נֵס vexillum. גִּבְעָה collis. (18) חָכָה expectavit. 3. *f. P.* חָנַן gratiosus fuit. *inf. K.* רָחַם misertus est.

19 בָּכָה flevit. *inf. K.* & 2. *f. k.* זְעָקָה clamor. *r.* זָעַק. עָנָה respondit. (20) צַר angustia. לַחַץ *m.* oppressio. כָּנַף alatus est, alis usus est. 3. *f. N.* יָרָה jecit. *H.* docuit. *part. H.* מוֹרֶה doctor. עַיִן oculus.

21 ימן *H.* הֵימִין dextram petiit. 2. *f. H.* הִשְׂמְאִיל sinistram petiit. (22) טִמֵּא polluit. צִפּוּי *m.* tectum. *r.* צָפָה speculatus est. *P.* texit. פְּסִיל sculptile. אֲפֻדָּה *f.* amictus. *r.* אָפַד amicivit. מַסֵּכָה fusile. *r.* נָסַךְ fudit. זָרָה sparsit. דָּוֶה *m.* דָּוָה *f.* languidus, a. צֵא stercus. *r.* יָצָא exiit. *al. imp. k.*

23 מָטָר *m.* pulvia. זֶרַע semen. זָרַע seminavit. תְּבוּאָה proventus. *r.* בּוֹא. דָּשֵׁן *m.* pinguis. שָׁמֵן pinguis. רָעָה pavit. מִקְנֶה pecus. כַּר *m.* pascuum, agnus. רָחַב latum, dilatatum fuit.

24 אֶלֶף mille. *pl.* אֲלָפִים milleni, boves. עַיִר pullus, asellus. עָבַד servivit, coluit. בְּלִיל *m.* farrago. *r.* בָּלַל confudit, miscuit. חָמִיץ merum, pabulum. *r.* חָמֵץ fermentatus fuit. רַחַת *f.* vannus. *r.* רָוַח dilatatus fuit, respiravit. מִזְרֶה *m.* ventilabrum. *r.* זָרָה sparsit, ventilavit.

25 גֹּבַהּ altitudo. *r.* גָּבַהּ altus fuit. גִּבְעָה *f.* collis. נָשָׂא tulit

גִּבְעָה *f.* collis. נָשָׂא tulit. *N.* elatus fuit. פֶּלֶג *m.* rivus. יָבָל ductus aquarum. *r.* יבל *H.* adduxit. הֶרֶג *m.* cædes. רַב multus. מִגְדָּל turris. (26) אור lux. לְבָנָה *f.* luna. *r.* לָבַן albus fuit. חַמָּה *f.* sol. *r.* חָמַם incaluit. חָבַשׁ obligavit. שֶׁבֶר fractura. מַחַץ *m.* percussio, vulnus. *r.* מָחַץ percussit. מַכָּה plaga. *r.* נכה *H.* percussit. רָפָא sanavit.

27 מֶרְחָק longinquum. בָּעַר arsit. כֹּבֶד gravitas. מַשָּׂאָה onus. שָׂפָה *f.* labium. מָלֵא plenus fuit. זַעַם indignatio. לָשׁוֹן lingua. (28) נַחַל torrens. שָׁטַף inundavit. צַוָּאר *m.* collum. חָצָה divisit. נוף stillare, agitare, cribrare. *inf. H.* נָפָה agitatio. רֶסֶן *m.* frenum. תָּעָה erravit. *H.* seduxit. לְחִי *m.* maxilla. שִׁיר canticum. *r.* שׁוּר.

29 לַיִל nox. קָדַשׁ sanctus fuit. חַג festum. שִׂמְחָה lætitia. לֵבָב cor. הָלַךְ ivit. חָלִיל *m.* tibia. צוּר rupes.

30 הוד *m.* majestas. קול vox. זְרוֹעַ *m.* brachium. רָאָה 3. *f. k.* זַעַף indignatio. *r.* זָעַף. לַהַב flamma. נֶפֶץ *m.* dispersio. *r.* נָפַץ dispersus fuit. זֶרֶם *m.* inundatio. אֶבֶן lapis. בָּרָד grando.

31 חָתַת contrivit 3 *f. N.* W. r. 41. p. 171. seq. שֵׁבֶט *m.* virga, sceptrum, tribus. נכה *H.* percussit. 3. *f. H.*

32 מַעֲבָר transitus. מַטֶּה baculus. מוּסָדָה fundamentum. *r.* יָסַד fundavit. נוּחַ quiescere. תֹּף *m.* tympanum. כִּנּוֹר cithara. תְּנוּפָה agitatio. *r.* נוף. לָחַם edit, pugnavit. (33) עָרַךְ paravit. תְּמוֹל & אֶתְמוֹל heri. כּוּן aptare. *præt. H.* W. r. 36. p. 155. עָמַק profundus fuit. *præt. H.* רָחַב latus, dilatatus fuit. מְדוּרָה *f.* pyra, rogus. *r.* דוּר habitare. נְשָׁמָה anima, halitus, flatus. נַחַל torrens. גָּפְרִית *f.* sulphur. בָּעַר arsit. *it.* accendit.

CAP. XXXI.

1 יָרַד descendit. עֶזְרָה *f.* auxilium. נִשְׁעַן innixus est. בָּטַח confisus est. רֶכֶב currus. רַב multus. פָּרָשׁ eques. עָצַם robustus est. שָׁעָה respexit דָּרַשׁ quæsivit. (2) פָּעַל operatus est.

3 כָּשַׁל corruit, impegit. עָזַר adjuvit. כָּלָה defecit, consumtus est. 3. *pl. f. K.* W. r. 34. p. 139.
4 הָגָה meditatus est. *it.* rugiit. 3. *f. K.* אַרְיֵה *m.* leo. כְּפִיר *m.* leo juvenis. טֶרֶף *m.* præda. קָרָה & קָרָא occurrit. מְלֹא plenitudo. רֹעֶה pastor. חָתַת contritus, territus fuit. 3. *f. N.* W. r. 41. p. 171. הָמוֹן *m.* strepitus. עָנָה respondit. 3. *f. k.* יָרַד descendit. צָבָא militavit. גִּבְעָה collis.
5 צִפּוֹר *m.* avis. עוּף volare, *part. k.* גָּנַן protexit. 3. *f. H.* & *inf. K.* נצל *H.* הִצִּיל eripuit. פָּסַח transiit. מלט *N.* liberatus est. *H.* liberavit.
6 עָמַק profundum esse. סָרָה *f.* apostasia. *r.* סוּר recedere. *H.* removere.
7 מָאַס sprevit. אֱלִילִים *m. pl.* idola. כֶּסֶף argentum. זָהָב aurum. חֵטְא peccatum.
8 נוּס fugere. בָּחוּר juvenis. מַס tributum. *r.* מָסַס liquefactus est.
9 סֶלַע *m.* petra. מָגוֹר *m.* formido. *r.* גּוּר peregrinari, timere. חָתַת contrivit, consternatus fuit. נֵס *m.* signum. שַׂר princeps. אוּר *m.* ignis, focus. תַּנּוּר *m.* furnus, fornax.

CAP. XXXII.

1 שַׂר princeps. שׂוּר principatum gessit.
2 מַחֲבֹא *m.* absconsio. סֵתֶר latibulum. זֶרֶם *m.* inundatio. *r.* זָרַם inundavit. פֶּלֶג *m.* rivus. צִיּוֹן *m.* locus aridus. *r.* צִיָּה. צֵל umbra. סֶלַע petra. כָּבֵד gravis. עָיֵף *m.* עֲיֵפָה *f.* fessus, a.
3 שָׁעָה respexit, avertit vultum, connivere. עַיִן oculus. רָאָה vidit. אֹזֶן auris. שָׁמַע audivit. קָשַׁב auscultavit.
4 מָהַר dotavit. *P.* festinavit. *N.* נִמְהַר præcipitatus est. בּוּן intelligere. יָדַע scivit. *inf. k.* עִלֵּג *m.* balbus. צַח candidus. צָחוֹת *f. pl.* verba explanata. *r.* צָחַח nitidus fuit. (5) נָבָל stultus. נָדִיב *m.* ingenuus. כִּילַי *m.* tenax. *r.* כיל *arab.* mensuravit. שׁוֹעַ *m.* liberalis, dives. *r.* שׁוּעַ vociferari. (6) חָנֵף *m.* hypocrisis. תּוֹעָה *f.* error, *r.* תָּעָה erravit. ריק *H.* הֵרִיק evacuavit, exhausit. רָעֵב *m.* famelicus. מַשְׁקֶה *m.* pincerna. *it.* po-

it. potus. שקה *H.* potavit. צָמֵא sitivit. חָסֵר defecit. *H.* subtraxit. (7) כֵּלַי vas. זִמָּה *f.* machinatio, scelus. *r.* זָמַם cogitavit. יָעַץ consilium iniit. חָבַל perdidit. עָנִי humilis, afflictus. אֶבְיוֹן pauper.
9 שַׁאֲנָן *m.* tranquillus; securus. *r.* שען *N.* innixus fuit. קום surgere. בָּטַח confisus est. און *H.* auscultavit.
10 רָגַז commovit. כָּלָה consumtus est. בָּצִיר *m.* vindemia. אֹסֶף collectio. *r.* אָסַף congregavit, collegit.
11 חָרַד trepidavit. פָּשַׁט exuit. עָרָה nudatus est. חָגַר accinxit. חֲלָצַיִם *m. pl.* lumbi.
12 שַׁד *m.* mamma. סָפַד planxit. חֶמֶד *m.* desiderium. גֶּפֶן *m.* vitis. פָּרָה fructuosus fuit. *part. K.*
13 קוֹץ *m.* spina. שָׁמִיר senticetum. עָלָה ascendit. בַּיִת domus. מָשׂוֹשׂ lætitia. *r.* שׂושׂ lætari, gaudere. קִרְיָה urbs. עַלִּיז exultabundus. *r.* עָלַז exultavit.
14 אַרְמוֹן *m.* palatium. נָטַשׁ deseruit, dimisit. הָמוֹן *m.* strepitus, multitudo, populus. עָזַב dereliquit. עֹפֶל *m.* clivus. בַּחַן *m.* exploratoria specula. מְעָרָה spelunca. פֶּרֶא *m.* onager. מִרְעֶה pascuum. *r.* רָעָה pavit. עֵדֶר *m.* grex. (15) עָרָה nudatus est. *N.* effudit. מָרוֹם excelsus. יַעַר *m.* sylva. חָשַׁב reputavit.
16 שָׁכַן habitavit. יָשַׁב sedit.
17 עֲבֹדָה servitium, cultus, labor. הַשְׁקֵט tranquillitas. *r.* שָׁקַט tranquillus fuit. בֶּטַח *m.* securitas, fiducia.
18 נָוֶה *m.* caula. *it.* habitaculum. נָוָה habitavit. מִשְׁכָּן habitaculum. מִבְטָח *m.* securitas. מְנוּחָה *f.* quies. *r.* נוּחַ quiescere. שַׁאֲנָן tranquillus.
10 בָּרַד grandinavit. יָרַד descendit. *inf. k.* שָׁפֵל depressus est, humilis fuit. שִׁפְלָה humilitas.
20 אֶשֶׁר *m.* beatitudo. *pl. constr.* אַשְׁרֵי. זָרַע seminavit. שָׁלַח immisit. רֶגֶל pes. שׁוֹר bos. חֲמוֹר asinus.

CAP. XXXIII.

1 שָׁדַד vastavit. *part. præs. & præt. K. & 2. f. Hoph.* בָּגַד perfide egit. תָּמַם absolutus est. *inf. H.* כלה *N.* defatigatus est. *H.* הִכְלָה perfecit, absolvit, desiit.

2 חָנַן gratiam fecit. קִוָּה expectavit. 1. *pl. præt. P.* W. r. 34. p. 139. זְרוֹעַ brachium. בֹּקֶר mane. *pl.* בְּקָרִים. יְשׁוּעָה falus. צָרָה *f.* anguftia. *r.* צוּר obfidere.
3 נָדַד pervagatus eft. רוֹמֵמוּת exaltatio, celfitudo. *r.* רוּם. נָפַץ difperfus eft.
4 אָסַף congregavit. שָׁלָל *m.* præda. אֹסֶף collectio. חָסִיל *m.* bruchus. מַשָּׁק *m.* difcurfio. *r.* שָׁקַק difcurrit. *al.* exercitus. a *r.* נָשַׁק. גּוֹב locufta. *m. pl.* גֵּבִים.
5 שָׂגַב exaltatus eft. שָׁכַן habitavit.
6 אֱמוּנָה firmitas, fides. עֵת tempus. *r.* עָנָה. חֹסֶן *m.* robur. יִרְאָה *f.* reverentia. *r.* יָרֵא. אוֹצָר *m.* thefaurus. *r.* אָצַר recondidit.
7 אֶרְאֵל *m.* validus. *r.* ארא. צָעַק clamavit. חוּץ foras. מַר amarus. בָּכָה flevit. 3. *pl. fut. K.* W. r. 34. p. 139.
8 שָׁמֵם defolatus eft. 3. *præt. N.* W. r. 41. p. 137. feq. מְסִלָּה *f.* agger, via. שָׁבַת ceffavit. עָבַר tranfivit. אֹרַח via. פּוּר difrumpi. 3. *præt. H.* W. r. 36. p. 149. מָאַס fprevit. עִיר urbs.
9 אָבַל luxit. אֻמְלַל languidus. חָפֵר fodit, puduit. קָמַל languit, exaruit. עֲרָבָה *f.* folitudo, defertum. נָעַר rudit, excuffit. (10) קוּם 1. *f. k.* רוּם 1. *f. P. comp.* ex *N.* & *Pyh. al.* 1. *f. Hitbp.* נָשָׂא 1. *f. N.*
11 הָרָה concepit. חֲשַׁשׁ *m.* gramen torridum, quisquiliæ. יָלַד genuit, peperit. קַשׁ *m.* ftipula.
12 מִשְׂרָפָה *f.* combuftio. *r.* שָׂרַף combuffit. שִׂיד *m.* calx. קוֹץ fpina. כָּסַח excidit. *al.* convertit. *part. Paul.* יָצַת fuccenfus fuit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 159.
13 רָחוֹק longinquus. יָדַע *imp. k.* גְּבוּרָה virtus, robur.
14 פָּחַד expavit. חַטָּאִים peccatores. אָחַז corripuit, tenuit, apprehendit. רְעָדָה *f.* tremor. חָנֵף *m.* hypocrita. גּוּר commorari, peregrinari. מוֹקֵד *m.* focus. *r.* יָקַד arfit. (15) מֵישָׁר rectitudo. *r.* יָשַׁר rectus fuit. מָאַס fprevit, improbavit. בֶּצַע *m.* lucrum. מַעֲשַׁקּוֹת *f. pl.* oppreffiones. *r.* עָשַׁק oppreffit. נָעַר excuffit. תָּמַךְ fuftentavit. שֹׁחַד munus. אָטַם claufit, obturavit. דָּם fanguis. עָצַם roboratus fuit, obftipavit, claufit. רָאָה vidit. רַע malus.
16 מָרוֹם altus. שָׁכַן habitavit. מְצָד *m.* מְצָדָה *f.* propugnaculum,

culum, arx. סֶלַע petra. מִשְׂגָּב m. locus editus.
לֶחֶם panis. נָתַן præt. N. מַיִם aquæ. constr. מֵי &
מֵימֵי. נֶאֱמָן firmus, fidelis.
17 יֳפִי pulchritudo. יָפָה pulcher fuit. חָזָה adspexit, vidit. מֶרְחָק longinquitas.
18 הָגָה meditatus est. אֵימָה f. terror. סֹפֵר m. scriba, legis peritus. שֹׁקֵל m. pensor. מִגְדָּל m. turris.
19 יָעַז N. נוֹעָז robustus est. עָמֹק profundus. r. עָמַק profundus fuit. שָׂפָה f. labium. לָעַג irrisit. לָשׁוֹן lingua. בִּינָה intelligentia. בִּין r. intelligere.
20 קִרְיָה civitas. מוֹעֵד congregatio, conventus. r. יָעַד condixit. נָוֶה m. caula. r. נָוָה habitavit. שַׁאֲנָן m. tranquillus. צָעַן dissipatus fuit. נָסַע recessit, profectus est. 3. f. k. W. r. 38. p. 166. יָתֵד f. clavus, paxillum. נֶצַח m. æternitas, robur. r. נָצַח vicit. חֶבֶל m. funis. נָתַק avulsit, disrupit. (21) אַדִּיר m. magnificus. נָהָר fluvius. יְאֹר fluvius רָחָב latus, amplus. יָד manus, spatium. אֳנִי c. navis, classis. שַׁיִט m. remus. צִי m. navis. עָבַר transiit. (22) שָׁפַט judicavit. חָקַק decrevit, legem tulit. part. P. ישע H. servavit.
23 נָטַשׁ deseruit, extendit. חֶבֶל funis. חָזַק invaluit. תֹּרֶן m. malus, arbor navis. פָּרַשׂ expandit. נֵס m. velum, signum, vexillum. r. נָסַס vexillum erexit. חָלַק divisit. שָׁלָל m. præda. רָבָה multiplicatus est. פִּסֵּחַ m. claudus. r. transilivit, claudicavit. בָּזַז diripuit. בַּז præda.
24 שָׁכֵן vicinus. חָלָה ægrotavit. נָשָׂא levavit, tulit. part. Pah. עָוֹן peccatum. r. עָוָה inique egit.

CAP. XXXIV.

1 קָרַב appropinquavit, accessit. אוּם & לְאוֹם natio, gens. קָשַׁב attendit. מְלֹא plenitudo. r. מָלֵא plenus fuit. P. implevit. תֵּבֵל m. orbis habitabilis. צֶאֱצָאִים progenati, filii. r. יָצָא exiit.
2 קֶצֶף m. fervor, spuma. r. קָצַף efferbuit. חֵמָה f. excandescentia. r. יָחַם incaluit. צָבָא exercitus. חרם H. ana-

H. anathematizavit, internecioni devovit. מַטְבֵּחַ coquus. r. טָבַח mactavit.

3 חָלָל confossus. r. חָלַל perforatus est. שלך H. abjecit. 3. f. Hoph. פֶּגֶר m. cadaver. r. פָּגַר lassus fuit. עָלָה 3. f. k. בְּאשׁ m. fœtor. r. בָּאַשׁ fœtuit. מָסַס liquefactus est. הַר mons. דָּם sanguis.

4 מקק N. נָמַק contabuit. גָּלַל convolvit. 3. pl. præt. N. W. r. 41. p. 172. נָבַל cecidit. עָלֶה folium. תְּאֵנָה f. ficus. (5) רָוָה inebriatus, irrigatus est. יָרַד descendit. חֵרֶם anathema, sagena, rete.

6 דֻּשַּׁן pinguefactus fuit. h. l. forma mixta ex Hithp. & Hoph. W. r. 43. p. 183. חֵלֶב adeps. כַּר agnus, aries. עַתּוּדִים m. pl. hirci. כְּלָיוֹת renes. זֶבַח m. sacrificium. טֶבַח mactatio.

7 רְאֵם m. monoceros. al. bos, taurus. פַּר juvencus. אַבִּיר m. robustus. עָפָר pulvis. דֻּשַּׁן 3. f. Pyh.

8 נָקָם m. ultio, vindicta. שִׁלּוּם m. retributio. r. שָׁלֵם integer fuit. P. rependit. רִיב m. contentio. it. causa. ריב contendere. (9) הָפַךְ mutavit. 3. pl. præt. N. W. r. 30. p. 101. נַחַל m. torrens. זֶפֶת f. pix. עָפָר pulvis. גָּפְרִית sulphur. בָּעַר arsit, exussit.

10 כָּבָה extinctus est. 3. f. k. W. r. 33. p. 126. עָלָה ascendit. עָשָׁן fumus. חָרֵב vastatus est. נֵצַח m. æternitas.

11 יָרַשׁ hæreditavit. 3 f. k. קָאָת f. platea, pelecanus. r. קיא H. vomuit. קִפּוֹד m. anataria. r. præcidit. יַנְשׁוּף m. noctua. r. flavit. עֹרֵב m. corvus. r. miscuit. שָׁכַן habitavit. נָטָה extendit. קַו m. linea, mensura. תֹּהוּ inanitas, vastitas. אֶבֶן f. lapis, perpendiculum. בֹּהוּ vacuitas. (12) חֹרִים m. pl. præclari, nobilissimi. r. חור vel חָרַר exarsit. מְלוּכָה regnum. r. מָלַךְ. שַׂר princeps. r. שׂוּר. אֶפֶס nihil. it. nullus.

13 אַרְמוֹן c. palatium. סִיר m. spina. קִמּוֹשׂ m. chamæleon, carduus, urtica. חוֹחַ m. spina. מִבְצָר munimentum. r. בָּצַר præcidit, munivit. נָוֶה m. caula, habitatio. r. נָוָה. תַּנִּין draco. חָצִיר herba. al. atrium. בַּת filia. יַעֲנָה f. ulula. (14) פָּגַשׁ ornavit. צִיִּים Vid. supra Es. I. v. 21. רֵעַ socius. קָרָא vocavit. it. occurrit. נָגַע rupit. N. & H. quievit. לִילִית strix, avis nocturna. מָנוֹחַ quies. r. נוּחַ. (15) קִנֵּן nidificavit. קִפּוֹז merula, ericius, Amsel. מלט N. ereptus fuit. P. & H. eripuit. it. peperit. בָּקַע discidit, ex-

Digitized by Google

clusit. דָּגַר congregavit. צֵל umbra. קָבַץ collegit. דַּיָּה vultur, pica. אִשָּׁה mulier. *it.* quæque. רְעוּת socia, amica. *r.* רָעָה.

16 דָּרַשׁ quæsivit. עדר *N.* defuit, desideratus fuit. פֶּה os. קָבַץ collegit.

17 נָפַל cecidit. *præt. H.* גּוֹרָל *m.* sors. יָד manus. חָלַק distribuit. קַו linea, mensura. יָרַשׁ hæreditavit. שָׁכַן habitavit.

CAP. XXXV.

1 שׂוּשׂ lætari. מִדְבָּר desertum. צִיָּה *m.* locus aridus, solitarius *r.* צחה. גּוּל exultare. פָּרַח floruit. חֲבַצֶּלֶת *f.* rosa, lilium. *r.* חבץ.

2 גִּיל *m.* גִּילָה *f.* exultatio. *r.* גּוּל exultare. רָנַן cecinit. *inf. P.* הָדָר *m.* gloria, decus.

3 חָזַק invaluit. *imp. P.* יָד manus. רָפֶה remissus. בֶּרֶךְ *f.* genu. כָּשַׁל impegit, nutavit, corruit, lapsus est. *part. K.* אָמַץ robustus fuit. *P.* fortificavit.

4 מָהַר dotavit, festinavit. *N.* præcipitatus est. יָרֵא timuit. נָקָם *m.* ultio. גְּמוּל *m.* retributio. ישׁע *H.* servavit.

5 פָּקַח aperuit. עַיִן oculus. עִוֵּר *m.* cœcus. *r.* עוּר evigilare. *P.* excœcare. אֹזֶן auris. חֵרֵשׁ *m.* surdus. *r.* aravit, sculpsit, siluit. פָּתַח aperuit.

6 דָּלַג saliit. אַיָּל *m.* cervus. פִּסֵּחַ *m.* claudus. *r.* transiit. רָנַן cecinit. 3. *f. k.* W. r. 41. p. 171. אִלֵּם *m.* mutus. *r.* ligatus fuit. *P.* manipulos collegit. בָּקַע rupit, scidit. נַחַל fluvius. עֲרָבָה planities.

7 שָׁרָב *m.* torridus locus, æstus. אֲגַם stagnum. צִמָּאוֹן *m.* sitis, sitibundus. *r.* sitivit. מַבּוּעַ *m.* scaturigo. *r.* נָבַע scaturivit. נָוֶה *m.* caula. *r.* נָוָה habitavit. רֵבֶץ cubile. חָצִיר gramen. *al.* atrium. קָנֶה calamus. גֹּמֶא *m.* juncus, scirpus.

8 מַסְלוּל *m.* agger, via. *r.* סלל aggeravit. אֱוִיל *m.* stultus. *r.* אול. תָּעָה erravit.

9 פָּרִיץ violentus. עָלָה ascendit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 104. גָּאַל redemit.

10 פָּדָה redemit. *part. Pah.* שׁוּב 3. *f. k.* רִנָּה cantio. *r.* רָנַן. שִׂמְחָה lætitia. *r.* lætatus est. שָׂשׂוֹן *m.* gaudium. נשג *H.* attigit. 3. *f. H.* השׂיג נוּס fugere. יָגוֹן *m.* mœror. אֲנָחָה gemitus.

CAP. XXXVI.

1 בָּצוּר *m.* munitus. תָּפַשׂ occupavit.
3 חַיִל *m.* exercitus, copiæ. כָּבֵד gravis. עָמַד ſtetit. תְּעָלָה *f.* aquæductus. בְּרֵכָה *f.* piſcina. עֶלְיוֹן *m.* ſupremus. מְסִלָּה via. *Reliqua vid. ſupra 2. Reg. XVIII. v. 17. usque ad fin.*

CAP. XXXVII.

1 ſeq. *Vid.* 2. *Reg. XIX.*

CAP. XXXVIII.

1 ſeq. *Vid.* 2. *Reg.* XX. *v.* 1. - 12.
9 חָלָה ægrotavit. *inf. K.* חֳלִי morbus.
10 דֳּמִי *m.* reſciſſio. *r.* דָּמָה ſimilis fuit. *N.* exciſus eſt. יָלַךְ ivit. 1. *f. K.* W. r. 37. p. 160. & r. 16. p. 41. שַׁעַר porta. שְׁאוֹל ſtatus mortuorum. יֶתֶר reſiduum. שָׁנָה annus.
11 נָבַט intuitus eſt. חֶדֶל *m.* mundus, tempus. *r.* חָדַל ceſſavit.
12 נָסַע profectus eſt. גָּלָה migravit. רֹעֶה paſtor. קָפַד præſcidit. אֹרֵג *m.* textor. דַּלָּה peniculamentum, peniculus, *quem textor in tela relinquit.* בָּצַע abſcidit. 3. *f. P.* שָׁלַם integer fuit. *it.* abſolvit. 2. *f. H.*
13 שָׁוָה æqualis fuit. *P.* æquavit, propoſuit. *præt. P.* אֲרִי leo. שָׁבַר confregit. 3. *f. P.* עֶצֶם os.
14 סוּס *m.* equus. *it.* grus, hirundo. עָגוּר *r.* hirundo. צפף *P.* צִפְצֵף pipivit. הָגָה meditatus eſt. *it.* gemuit. יוֹנָה *f.* columba. דָּלַל exhauſtus, attenuatus fuit. מָרוֹם altitudo. עָשַׁק oppreſſit, detinuit. עָרַב pertexuit, miſcuit, dulcuit, ſpopondit.
15 דדה *Hithp.* הִדַּדָּה movit ſe, greſſus eſt. 1. *f. Hithp.* W. r. 28. p. 96. מַר amaritudo.
16 חָלַם ſomniavit, convaluit. חָיָה vixit.
17 חָשַׁק propenſus fuit, amavit. שַׁחַת fovea. בְּלִי *m.* conſumptio. *r.* בָּלָה inveteratus, conſumtus eſt. שלך *H.* abjecit. גֵּו *m.* tergum, corpus. חֵטְא peccatum.

רוח

18 יָרָה jecit. *H.* confessus est. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. שִׂבֵּר expectavit. יָרַד descendit. בּוֹר fovea. אֱמֶת veritas.
20 ישע *H.* servavit. נְגִינוֹת odæ, cantilenæ. *r.* נָגַן pulsavit.
21 *Vid.* 2 *Reg.* XX. *v.* 7. & 8. מָרַח illevit, inunxit.

CAP. XXXIX.

1 seq. 2 *Reg.* XX. *v.* 12 — 19.

CAP. XL.

1 נִחַם consolatus est, pœnituit. *imp. P.* עַם populus.
2 קָרָא prædicavit. מָלֵא plenus fuit. צָבָא *m.* militia, tempus præfinitum, statio militaris, ministerium. *r.* צָבָא ministravit. רָצָה voluit. *N.* placatus fuit. עָוֹן iniquitas. כֶּפֶל *m.* duplum. *r.* כָּפַל duplicavit.
3 קָרָא vocavit. מִדְבָּר *m.* desertum. *r.* דָּבַר locutus est, duxit. פָּנָה respexit, præparavit. *imp. P.* יָשַׁר rectus fuit. *P.* adæquavit, rectificavit. *imp. P.* עֲרָבָה *f.* solitudo, planities. *r.* עָרַב miscuit. מְסִלָּה *f.* agger, via. *r.* סָלַל.
4 גַּיְא *m.* vallis *pl.* גֵּאָיוֹת *r.* גאא. נָשָׂא tulit. 3. *f. N.* גִּבְעָה *f.* collis. שָׁפֵל depressus, humiliatus est. עָקֹב *m.* curvum, pravum, perversum. *r.* עָקַב calcaneum tenuit, supplantavit. מִישׁוֹר rectitudo. *r.* יָשַׁר. רְכָסִים *m. pl.* salebrosa, excelsa. *r.* רָכַס ligavit. בִּקְעָה *f.* convallis.
5 גָּלָה migravit. *it.* revelavit. כָּבוֹד gloria. יַחְדָּו pariter, simul. פֶּה os.
6 חָצִיר *m.* gramen. חֶסֶד benignitas. צִיץ *m.* flos. שָׂדֶה ager.
7 יָבֵשׁ exaruit. נָבַל cecidit. רוּחַ spiritus, ventus. נָשַׁב perflavit. אָכֵן certe, utique. (8) קוּם stare.
9 גָּבֹהַּ *m.* altus, excelsus. בִּשֵּׂר annunciavit, evangelizavit. *part. P.* רום attolli. *imp. H.* כֹּחַ robur. יָרֵא timuit. אָמַר *imp. k.* עִיר civitas.
10 חָזָק *m.* robustus. זְרֹעַ *m.* brachium. מָשַׁל dominatus est. שָׂכָר *m.* merces. פְּעֻלָּה *f.* opus.

רעה

Digitized by Google

11 רָעָה pavit. *part. K.* עֵדֶר *m.* grex. קָבַץ congregavit. 3. *f. P.* טָלֶא *m.* agnus. חֵיק *m.* finus. עָלוֹת *f. pl.* lactantes, fœtæ. נָהַל *P.* duxit.
12 מָדַד menfus eft. שֹׁעַל *m.* pugillus. זֶרֶת *f.* fpithama. תָּכַן expendit, appendit, difpofuit. *N.* difpofitum eft. כּוּל complecti, continere. שָׁלִישׁ dux, tribunus. *it.* trientalis, triens. עָפָר pulvis. שָׁקַל ponderavit. פֶּלֶס *m.* ftatera. הַר mons. גִּבְעָה collis. מֹאזְנַיִם *dual. c.* lances, libræ. *r.* אזן *P.* attendit.
13 עֵצָה *f.* confilium. *r.* יָעַץ confuluit. *N.* נוֹעַץ communicavit confilium. יָדַע fcivit. 3. *f. H.*
14 בּוּן intelligere. *H.* inftruere. לָמַד didicit. *P.* docuit. אֹרַח *m.* iter. יָדַע *inf. K. nom.* fcientia. דֶּרֶךְ via. תְּבוּנָה intelligentia. (15) מַר *m.* amaritudo, *it.* ftilla, gutta. *r.* מָרַר amarus fuit. דְּלִי fitula. שַׁחַק *m.* pulvis tenuiffimus. חָשַׁב reputavit. אִי infula. דַּק minutum. *r.* דָּקַק attenuatus fuit. נָטַל difpofuit, fuftulit. *al.* טוּל projicere. 3. *f. N.*
16 דַּי & דֵּי fufficiens. בָּעַר cremavit. *P.* accendit. חַיָּה beftia, fera. עוֹלָה *f.* holocauftum.
17 נֶגֶד coram. אֶפֶס *m.* nihil. תֹּהוּ inanitas.
18 דָּמָה affimilavit. 2. *pl. f. P.* W. r. 34. p. 139. דְּמוּת fimilitudo. עָרַךְ ordinavit, comparavit. 2. *f. K.*
19 פֶּסֶל *m.* fculptile. *r.* פָּסַל. נָסַךְ fudit, texit. חָרָשׁ artifex. צֹרֵף aurifaber. *r.* צָרַף purgavit, probavit, conflavit. זָהָב aurum. רָקַע obduxit. 3. *f. P.* רְתֻקוֹת *f.* catenæ. *r.* רתק *N.* concatenatus fuit.
20 מְסֻכָּן *m.* indigus, avarus, pauper. *al.* peritus, affvefactus. *r.* סָכַן profuit. תְּרוּמָה oblatio. *r.* רוּם altum effe, extolli. רָקַב putruit. בָּחַר elegit. חָכָם *m.* peritus, fapiens. מוֹט moveri, dimoveri, nutare. 3. *f. N.* (21) יָדַע fcivit. 2. *pl. f. k.* שָׁמַע audivit. 2. *pl. f. k.* הִגִּיד *H.* narravit, annunciavit. 3. *præt. Hoph.* רֹאשׁ caput, initium. בּוּן intelligere. 2. *pl. præt. K.* מוֹסָדוֹת *f. pl.* fundamenta. *r.* יָסַד fundavit.
22 יָשַׁב fedit. *part. K.* חוּג *m.* circulus. *r.* חוּג circuire. חָגָב cicada. נָטָה extendit. *part. K.* דֹּק *m.* aulæum, cortina. מָתַח expandit. 3. *f. K.* אֹהֶל tentorium. יָשַׁב *inf. K.*
23 נָתַן dedit. *part. K.* רוֹזְנִים principes. רָזוֹן *m.* princeps. אַיִן nihil.

nihil. שפט *m.* judex. *r.* שָׁפַט judicavit. תֹּהוּ *m.* inanitas, res informis. (24) נָטַע plantavit. 3. *præt. N.*
זָרַע seminavit. 2. *præt. Pyb.* שֹׁרֵשׁ *P.* radices egit.
3. *præt. P.* בַּל nequaquam. גֶּזַע truncus. נָשַׁף sufflavit. יָבֵשׁ exaruit. 3. *pl. f.* K. W. r. 37. p 161. סַעַר *m.*
סְעָרָה *f.* procella. קַשׁ stipula. נָשָׂא tulit. 3. *f. f. K.*
25 דָּמָה similis fuit. *P.* assimilavit. 2. *pl. f. P.* שָׁוָה æqualis,
similis fuit. *P.* æquavit. 1. *f. f.* K. קָדוֹשׁ *m.* sanctus.
26 נָשָׂא 2. *pl. imp. k.* מָרוֹם *m.* altum, excelsum. *r.* רוּם altum esse. עַיִן *c.* oculus. רָאָה vidit. 2. *pl. imp. k.*
יָצָא exivit. *part. H.* מִסְפָּר *m.* numeratio, numerus.
סָפַר numeravit. צָבָא *m.* exercitus. *r.* צָבָא militavit, turmatim convenit. כֹּל omnis. שֵׁם nomen.
קָרָא vocavit. 3. *f. f. k.* רֹב *m.* multum. *r.* רָבַב multus fuit. און *m.* robur. *al.* concupiscentia. אַמִּיץ fortis.
כֹּחַ *m.* vis, virtus, robur. עדר *N.* נֶעְדַּר defuit.
27 סָתַר latuit, abscondidit. 3. *f. præt. N.* דֶּרֶךְ *c.* via, iter. *r.*
דָּרַךְ calcavit. מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit.
עָבַר transivit. 3. *f. f. k.* (28) יָדַע 2. *f. præt. k.* שָׁמַע
2. *f. præt. K.* עוֹלָם *m.* seculum. בָּרָא *part. k.* קָצֶה
m. קָצָה *f.* finis, extremum. *r.* קָצָה amputavit. יָעֵף
lassus fuit. 3. *f. f. k.* W. r. 37. m. III. p. 162. יָגַע laboravit,
defatigatus fuit. 3. *f. f. k.* W. r. 37. p. 161. חֵקֶר *m.* pervestigatio. תְּבוּנָה *f.* intelligentia. *r.* בּין intelligere.
29 יָעֵף *m.* lassus. *r.* יָעֵף. עָצְמָה *f.* robur. *r.* עָצַם roboratus fuit. רָבָה multiplicatus fuit. 3. *f. H.*
30 יָעֵף 3 *pl. f. k.* נַעַר *m.* puer. יָגַע laboravit. 3. *pl. f. k.*
בָּחוּר *m.* juvenis. *r.* בָּחַר elegit. כָּשַׁל vacillavit, impegit, offendit, corruit, lassus est. *inf. k.* &. 3. *pl. f. N.*
31 קָוָה expectavit. *part. pl. k.* חָלַף mutavit. 3. *pl. f. H.*
עָלָה ascendit. 3. *pl. f. k.* אֵבֶר penna, ala. נֶשֶׁר aquila.
רוּץ currere. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. p. 151. יָלַךְ ivit. 3. *pl. f. k.*

CAP. XLI.

1 חָרַשׁ aravit. *H.* tacuit. 2. *pl. imp. H.* אִי *m.* insula. אוּם
& לְאוֹם *m.* natio, populus. חָלַף mutavit. 3. *f. H.* כֹּחַ
m. robur, vis. נָגַשׁ accessit. 3. *pl. f. k.* אָז tunc.

דבר

דִּבֵּר locutus est. 3. pl. f. P. יַחְדָּו simul. r. יָחַד adunatus fuit. קָרַב appropinquavit. 3. fæm. præt. N.
2 עוּר evigilare. H. excitare. 3. præt. H. מִזְרָח m. oriens. צֶדֶק justitia. קָרָא 3. f. k. רֶגֶל c. pes. נָתַן dedit. 3. f. k. רָדָה dominatus est. 3. f. H. עָפָר m. pulvis. חֶרֶב f. gladius. קַשׁ stipula. נִדָּף dispulit. part. N. קֶשֶׁת c. arcus. (3) רָדַף persecutus est. 3. f. k. עָבַר transivit. 3. f. k. שָׁלוֹם m. pax. אֹרַח semita. בּוֹא 3. f. k.
4 פָּעַל operatus est. עָשָׂה fecit. קֹרֵא part. k. דּוֹר ætas, generatio. רֹאשׁ m. caput, initium. רִאשׁוֹן m. primus. אַחֲרוֹן m. posterior.
5 רָאָה vidit. יָרֵא timuit. 3. pl. f. K. קָצָה f. finis, extremum. חָרַד contremuit. 3. pl. f. k. אָתָה venit, accessit. 3. pl. f. k.
6 רֵעַ amicus, proximus. r. רָעָה pavit. עָזַר auxiliatus est. 3. pl. f. k. W. r. 30. p. 104 & r. 10. p. 31. אָח frater. חָזַק validus, confirmatus fuit. imp. k. & 3. f. P.
7 חָרָשׁ m. faber. צֹרֵף aurifaber. r. צָרַף fudit. חָלַק divisit. H. emollivit. partic. H. פַּטִּישׁ m. malleus. הוֹלֵם tusio. r. הָלַם contudit. פַּעַם f. ictus, pulsus, דֶּבֶק glutina. מַסְמְרִים m. clavi. r. סָמַר horruit. מוֹט dimoveri. 3. f. N.
8 עֶבֶד m. servus. r. עָבַד servivit. בָּחַר elegit. זֶרַע semen. r. זָרַע seminavit. אָהַב dilexit. part. k.
9 חָזַק 1. f. præt. H. אֲצִילִים magnates. r. אָצַל seposuit. קָרָא 1. præt. k. מָאַס aspernatus fuit 1. præt. k.
10 יָרֵא 2. f. k. שָׁעָה respexit. Hithp. obstupuit. 2. f. Hithp. W. r. 28. p. 96. אָמֵץ robustus, confortatus est. 1. præt. Piel. עָזַר 1. præt. k. תָּמַךְ sustentavit. 1. præt. k. יָמִין f. dextera. צֶדֶק justitia.
11 בּוֹשׁ erubescere, pudefieri. 3. m. pl. f. k. כלם N. erubuit. 3. m. pl. N. חָרָה exarsit, N. accensus fuit. part. N. אָבַד periit. 3. f. m. pl. k. אֱנוֹשׁ m. homo. r. אָנַשׁ æger fuit. רִיב m. lis. r. רוּב litigare.
12 בִּקֵּשׁ quæsivit. 2. m. f. f. P. מָצָא invenit. 2. m. f. f. k. מַצּוּת f. jurgium. r. נָצָה volavit. N. rixatus est אַיִן non. אֶפֶס nihil. מִלְחָמָה f. bellum. r. לָחַם edit, pugnavit.
13 חָזַק invaluit, apprehendit. עָזַר juvit.

מוֹלְעָה

14 תּוֹלַעַת & תּוֹלֵעָה *f.* vermis. מְתִם homo. *pl.* מְתִים. *r.* מתה.
נְאֻם dixit. גּוֹאֵל *m.* redemtor. *r.* גָּאַל redemit. קָדוֹשׁ
m. ſanctus. (15) שׂוּם ponere. *H.* ſtatuere. 1. *præt. k.*
מוֹרַג *m.* tribula, plauſtrum. חָרַץ motus fuit, excidit,
acuit. *part. Paul.* acuminatus. חָדָשׁ novus. בַּעַל *m.* dominus, poſſeſſor. פֶּה os, acies. פִּיפִיּוֹת *f. pl.* aculei. דּוּשׁ
triturare. 2. *f. k.* W. r. 36. p. 151. הַר *m.* mons. דָּקַק
comminuit. 2. *m. f. k.* גִּבְעָה *f.* collis. מוֹץ *m.* gluma.
שׂוּם 2. *m. f. H.*
16 זָרָה ventilavit, ſparſit. 2. *f. k.* רוּחַ ſpiritus. h. l. ventus.
נָשָׂא 2. *f. k.* סַעַר *m.* סְעָרָה *f.* turbo. פּוּץ diſpergi. 2.
f. k. גִּיל exultare. 2. *f. H.* הָלַל inſanivit. *P.* laudavit,
gloriatus fuit. 2. *f. Hithp.* (17) עָנִי *m.* afflictus,
pauper. אֶבְיוֹן *m.* egenus. *r.* אָבָה voluit, deſideravit.
בִּקֵּשׁ quæſivit. *part. pl. P.* לָשׁוֹן *c.* lingua. צָמָא *m.* ſitis. *r.* צָמֵא ſitivit. נָשַׁת periit, defecit. עָנָה reſpondit, exaudivit. 1. *f. k.* עָזַב reliquit, deſeruit. 1. *f. k.*
18 פָּתַח aperuit. 1. *f. k.* שְׁפִי *m.* clivus. *r.* שפה *N.* eminuit.
נָהָר *m.* fluvius. *r.* נָהַר fluxit. תָּוֶךְ medium. בִּקְעָה
m. vallis. *r.* בָּקַע ſcidit. מַעְיָן *m.* fons. *r.* עין. שׂוּם
1. *f. H.* מִדְבָּר *m.* deſertum. אֲגַם *m.* ſtagnum. צִיָּה
f. ſiccitas. מוֹצָא *m.* exitus. *r.* יָצָא exiit.
19 אֶרֶז *m.* cedrus. שִׁטָּה cedrus lectiſſima. הֲדַס myrtus.
שֶׁמֶן oleum. עֵץ שֶׁמֶן *arbor olei* i. e. oliva. עֲרָבָה
campeſtria, planities. בְּרוֹשׁ *m.* abies. תִּדְהָר teda,
arbor, reſinam ferens. תְּאַשּׁוּר *f.* buxus. יַחַד una,
ſimul. (20) לְמַעַן propterea. רָאָה 3. *pl. f. k.*
יָדַע 3. *f. k.* שׂוּם 3. *pl. f. H.* שָׂכַל proſperatus eſt. *H.*
intellexit. 3. *pl. f. H.* יָד manus. עָשָׂה 3. *f. præt. K.*
21 רִיב *m.* lis, cauſa, contentio. *r.* רוּב. נָגַשׁ 2. *pl. imp. H.*
& ſeq. 3. *pl. f. H.* עֲצֻמוֹת *f. pl.* robora. *r.* עָצַם
firmatus fuit.
22 נגר *H.* הִגִּיד annunciavit. 3. *pl. f. H.* & ſq. 2. *pl. imp. H.* קָרָה
evenit. 3. *pl. f. k.* רִאשׁוֹן *m.* prior, primus. *pl. f.* רִאשֹׁנוֹת.
שׂוּם 1. *pl. f. H.* לֵב *m.* cor. יָדַע 1. *pl. f. k.* אַחֲרִית *f.*
poſteritas, poſterius, ultimum, finis. אוֹ aut, vel, ſive.
בּוֹא *fœm. pl. part. k.* שָׁמַע audivit, attendit. 2. *m.*
pl. imp. H. (23) אָתָה venit. *fœm. pl. part. k.*
אָחוֹר poſtremum, poſterius. יָטַב bonus fuit. *H.* bene-
nefe-

Digitized by Google

nefecit. 2. pl. f. K. רוּעַ malum esse vel videri. 2. m. pl. f. H. שָׁעָה 1. pl. f. Hithp. רָאָה 1. pl. f. k.
24 פֹּעַל opus. אֶפַע m. vipera, serpens, basiliscus. al. nihilum. תּוֹעֵבָה f. abominatio. r. תָּעַב P. abominatus fuit. בָּחַר elegit. 3. sing. f. k. (25) עוּר evigilare, expergisci. H. excitare. 1. f. præt. H. צָפוֹן f. aquilo. אָתָה 3. f. k. מִזְרָח oriens. שֶׁמֶשׁ m. sol. שֵׁם nomen, סֶגֶן antistes. m. pl. סְגָנִים. כְּמוֹ sicut. חֹמֶר lutum, bitumen, יוֹצֵר m. figulus. r. יָצַר formavit. רָמַס calcavit. 3. f. k. טִיט cœnum, lutum.
26 יָדַע 1. pl. f. k. מִלְּפָנִים ab, ante, olim. פָּנִים m. pl. facies, ante. אָמַר 1. f. k. הִגִּיד part. H. שמע part. H. & K. אִמְרָה sermo. (27) בִּשֵּׂר annunciavit, evangelizavit. part. P. (28) רָאָה 1. f. k. W. r. 33. p. 131. אֵל, אֵלֶּה illi, illæ, isti, istæ. יוֹעֵץ m. consiliarius. r. יָעַץ consuluit. שָׁאַל interrogavit. 1. f. K. שׁוּב 3. pl. f. H.
29 אָוֶן m. iniquitas. אֶפֶס nihil. מַעֲשֶׂה opus. תֹּהוּ inanitas. נֶסֶךְ m. fusio. r. נָסַךְ fudit.

CAP. XLII.

1 תָּמַךְ sustentavit. 1. f. k. בָּחִיר m. selectus. רָצָה voluit, beneplacitum habuit. 3. f. præt. k. נֶפֶשׁ c. anima. נָתַן dedit. 1. præt. k. רוּחַ spiritus. מִשְׁפָּט m. jus, judicium. גּוֹי m. gens, gentilis. יָצָא exiit. H. הוֹצִיא protulit. 3. f. H. (2) צָעַק clamavit. 3. f. k. נָשָׂא tulit. 3. f. k. שָׁמַע audivit. 3. f. H. חוּץ foris, foras, platea. קוֹל vox.
3 קָנֶה calamus. רָצַץ conquassavit. part. Pah. שָׁבַר fregit. 3. f. k. פִּשְׁתָּה m. linum. כֵּהָה strictus, contractus, fumigans. r. כָּהָה caligavit, fumigavit, remissus est. כָּבָה extinxit. 3. f. P. אֱמֶת f. veritas.
4 כָּהָה 3. f. k. W. r. 33. p. 126. רוּץ currere. al. רָצַץ concussit, contrivit, confregit. 3. f. K. cum schurek pro cholem. שׂוּם 3. f. H. תּוֹרָה f. lex. r. יָרָה jecit. H. docuit. אִי m. insula. יָחַל expectavit. 3. pl. f. P.
6 בָּרָא creavit. נָטָה extendit. רָקַע expandit. part. k. צֶאֱצָאִים m. P. prognati, progenies. r. יָצָא exiit. H. eduxit.

eduxit. נְשָׁמָה *f.* anima, ſpiritus, flatus. עַם *c.* populus. הָלַךְ ivit. (6) חָזַק validus, robuſtus fuit. 1. *f. H.* יָד manus. נָצַר cuſtodivit. 1. *f. k.* נָתַן 1. *f. k.* בְּרִית *f.* fœdus. אוֹר *m.* lux. *r.* אוֹר lucere.

7 פָּקַח aperuit. *inf. k.* עַיִן *c.* oculus. עִוֵּר *m.* cœcus. יָצָא *inf. H.* מַסְגֵּר clauſtrum. אָסִיר *m.* vinctus. *r.* אָסַר ligavit. כֶּלֶא *m.* carcer. *r.* כָּלָא clauſit. יָשַׁב ſedit. *part. pl. k.* חשֶׁךְ *m.* tenebræ. כָּבוֹד honor, gloria.

8 אַחֵר *m.* alius, alter. תְּהִלָּה *f.* laus, laudatio. הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. פֶּסֶל *m.* ſculptile.

9 רִאשׁוֹן prior, primus. נגד *H.* הִגִּיד annunciavit. *part. H.* טֶרֶם nondum, antequam. חָדָשׁ *m.* novus, recens. צָמַח progerminavit, ortus fuit. 3. *pl. f. k.* שָׁמַע audivit. 1. *f. H.*

10 שׁוּר canere. 2. *pl. imp. H.* שִׁיר *m.* canticum. קָצֶה *m.* & קָצָה *f.* finis, extremum. *r.* קָצָה ſuccidit. יָרַד deſcendit. *pl. part. k.* יָם *m.* mare. מְלֹא *m.* plenitudo, multitudo. *r.* מָלֵא plenus fuit.

11 עִיר civitas. חָצֵר villa. יָשַׁב 3. *fœm. f. k.* רָנַן cecinit, 3. *f. k.* צָוַח vociferatus eſt. 3. *f. k.*

13 גִּבּוֹר fortis. מִלְחָמָה bellum. עוּר evigilare. *H.* excitare. 3. *f. H.* קִנְאָה *f.* zelus. ריע *al.* רוּעַ *H.* הֵרִיעַ vociferatus eſt. צָרַח clamavit. אֹיֵב inimicus. גָּבַר invaluit. (14) חָשָׁה ſiluit. 1. *f. H.* W. r. 30. p. 101. חָרַשׁ aravit, fabricavit, conticuit. 1. *f. H.* אפק *Hithp.* fortiter ſe continuit, confirmavit. יָלַד *part. k.* פָּעָה exclamavit. שָׁמַם deſolavit. 1. *f. k.* שָׁאַף hauſit, anhelavit, abſorbuit.

15 חָרַב ſiccatus, vaſtatus eſt. הַר mons. גִּבְעָה collis. עֵשֶׂב *m.* herba. יָבֵשׁ exaruit. שׂוּם ponere. נָהָר fluvius. אִי inſula. אֲגַם ſtagnum.

16 יָלַךְ 3. *præt. H.* עִוֵּר cœcus. נָתִיב *m.* ſemita. דָּרַךְ calcavit. מַחְשָׁךְ tenebræ. פָּנִים facies. אוֹר lux. מַעֲקַשִּׁים perverſitates. *r.* עָקַשׁ pervertit. מִישׁוֹר rectitudo. *r.* יָשַׁר rectus fuit. עָשָׂה fecit. עָזַב reliquit.

17 סוּג retrocedere. בּוֹשׁ erubeſcere. 3. *f. k.* בֹּשֶׁת pudor. בָּטַח confiſus eſt. פֶּסֶל ſculptile. מַסֵּכָה fuſile. *r.* נָסַךְ.

19 חֵרֵשׁ *m.* ſurdus. נָבַט intuitus eſt.

Z שלם

Digitized by Google

19 שָׁלַם perfectus est. *part. Pyh.*
20 רָאָה vidit. רַב multus. שָׁמַר custodivit. פָּקַח aperuit. אֹזֶן auris.
21 חָפֵץ voluit. גָּדַל magnus fuit. אדר *N.* magnificus fuit. 3. *f. H.* (22) בָּזַז deprædatus est., שָׁסָה & שָׁסַס diripuit. *part. Pah.* פּוּחַ afflare. *H.* efflare, effari. *r.* illaqueare. *inf. H.* חֹר foramen. *r.* חָרַר exustus fuit. בַּיִת domus. כֶּלֶא carcer. חבא *H.* הָחְבָּאוּ abscondit. 3. *præt. Hoph.* בַּז præda. נצל *H.* eripuit. *part. H.* מְשִׁסָּה direptio. *r.* שָׁסַס.
23 אָזַן auscultavit. קָשַׁב attendit. אָחוֹר retro.
24 מְשִׁסָּה direptio. *r.* שָׁסַס diripuit, deprædatus est. אָבָה voluit.
25 שָׁפַךְ effudit. חֵמָה ira, æstus. *r.* יָחַם incaluit. עֱזוּז robur. לָהַט arsit, flammavit. 3. *f. P.* בָּעַר arsit. שׂוּם ponere.

CAP. XLIII.

1 בָּרָא creavit. *part k.* יָצַר formavit. יָרֵא timuit. גָּאַל redemit. (2) עָבַר transiit. שָׁטַף inundavit. כוה *N.* נִכְוָה adustus fuit. 2. *f. N.* לֶהָבָה flamma.
3 ישע *H.* servavit. *part. H.* כֹּפֶר expiatio. *r.* כָּפַר picacavit. *P.* expiavit.
4 יָקַר pretiosus fuit. כָּבַד gravis fuit. *N.* honoratus fuit. אָהַב amavit. לְאוֹם natio.
5 מִזְרָח *m.* oriens. בּוֹא 1. *f. H.* מַעֲרָב *m.* occidens. *r.* עָרַב miscuit, vesperascere. קָבַץ collegit.
6 צָפוֹן aquilo. נָתַן *imp. k.* תֵּימָן *m.* auster. כָּלָא clausit, prohibuit. קָצֶה finis. (9) אָסַף congregavit. 3. *f. N.* נגד *H.* indicavit. עֵד testis. *r.* עוּד. צָדַק justus fuit. (10) בָּחַר elegit. יָדַע scivit. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. בּוּן intelligere. יָצַר formavit. *præt. N.* (11) בִּלְעָדֵי præter.
12 זָר peregrinus. (13) יָד manus. נצל *H.* eripuit. *part. H.* פָּעַל operatus est. שׁוּב reverti. 3. *f. H.*
14 שָׁלַח misit. יָרַד descendit. 1. *præt. H.* בְּרִיחַ *m.* vectis. *al.* בָּרִיחַ fugitivus. *r.* בָּרַח fugit אֳנִי *m.* navis. רִנָּה *f.* cantus. *r.* רָנַן cecinit. (16) נָתִיב semita.

Digitized by Google

17 יָצָא *part. H.* עִזּוּז robuſtus. *r.* עָזַז. שָׁכַב incubuit. דָּעַךְ extinctus fuit. פִּשְׁתָּה *f.* linum. כָּבָה extinctus eſt. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. p. 136. (18) זָכַר recordatus fuit. קַדְמֹנִי antiquus. בִּין intelligere.

19 הִנֵּה ecce. חָדָשׁ novus. צָמַח oriri, germinare. שׂוּם 1. *f. H.* יְשִׁימוֹן *m.* ſolitudo. *r.* יָשַׁם deſolatus, devaſtatus eſt. נָהָר fluvius. (20) כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit. חַיָּה beſtia. שָׂדֶה ager. תַּנִּין draco. יַעֲנָה *f.* ulula. נָהָר fluvius. שָׁקָה *H.* potavit. בָּחִיר electus.

21 יָצַר formavit. תְּהִלָּה laus. סָפַר enumeravit.

22 יָגַע laboravit, defatigatus eſt. 1. *præt. H.*

23 בּוֹא venire. 2. *præt. H.* שֶׂה ovis. עֹלָה holocauſtum. זֶבַח ſacrificium. כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit. עָבַד ſervivit. מִנְחָה oblatio. יָגַע laboravit. 1. *præt H.* לְבוֹנָה *f.* thus. (24) קָנָה emit. כֶּסֶף argentum. קָנֶה calamus. חֵלֶב adeps. רָוָה irrigatus, inebriatus, impletus eſt. 2. *præt. H.* W. r. 34. p. 141. עָבַד ſervivit. חַטָּאָה peccatum. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה.

25 מָחָה delevit. פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע prævaricatus eſt. (26) זָכַר *imp. H.* שָׁפַט judicavit. 1. *f. N.*

27 מֵלִיץ irriſor, interpres. *r.* לוּץ illudere.

28 חָלַל perforatus eſt. *P.* profanavit. שַׂר princeps. חֵרֶם anathema. גִּדּוּפִים contumeliæ. *r.* גָּדַף blaſphemavit.

CAP. XLIV.

1 בָּחַר elegit. (2) עָשָׂה *part. k.* יָצַר *part. k.* עָזַר juvit. 3. *f. K.* יָרֵא 2. *f. K.* יְשֻׁרוּן rectus. *r.* יָשַׁר rectus fuit. (3) יָצַק effudit. 1. *f. k.* צָמֵא ſitiens. נוֹזְלִים fluentes. *r.* נָזַל fluxit. צֶאֱצָאִים propagines. *r.* יָצָא exiit. (4) צָמַח germinavit. חָצִיר *m.* fœnum. עֲרָבִים ſalices. יָבָל aquæductus, rivus. *r.* יבל *H.* attulit.

5 כָּתַב ſcripſit. כָּנָה cognominavit.

6 גֹּאֵל redemtor. רִאשׁוֹן primus. אַחֲרוֹן ſecundus.

7 נגד 3. *f. H.* עָרַךְ inſtruxit. שׂוּם ponere. אָתָה venit. *part. k.* (8) פָּחַד expavit. רָהָה formidavit. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. p. 136.

9 יָצַר formavit. פֶּסֶל ſculptile. חֲמוּדִים deſiderabiles.

Digitized by Google

r. חָמַד desideravit. עֵד testis. r. עוּד H. testari.
בּוֹשׁ erubescere. 3.f. K. יעל H. הוֹעִיל profuit.
10 נָסַךְ fudit. (11) חֶבֶר sodalitium. חָרָשׁ fabri-
cator. קָבַץ collegit. עָמַד stetit.
12 חָרַשׁ fabricavit. מַעֲצָד securis,ascia, dolabra. פָּעַל ope-
ratus est. פֶּחָם carbo. מַקָּבֶת malleus. זְרוֹעַ brachi-
um. כֹּחַ vis. רָעֵב famelicus,esuriens. שָׁתָה bibit. יָעֵף
lassus fuit.
13 נָטָה extendit. קַו linea, *filum mensorium*. תָּאַר delineavit.
3.f.P.& 3.f.Püal. שֶׂרֶד amussis. מַקְצֻעָה f.angulus. r.
קצע H. abrasit. מְחוּגָה circinus. r. חוּג circuire, cir-
cinare. תַּבְנִית structura, forma. r. בָּנָה ædificavit.
תִּפְאֶרֶת ornatus, pulchritudo. יָשַׁב habitavit. *inf. k.*
14 כָּרַת excidit. אֶרֶז *m.* cedrus. תִּרְזָה cypressus. *al.* ilex.
al. buxus. אַלּוֹן quercus. אָמֵץ robustus fuit. עֵץ
lignum. יַעַר silva. נָטַע plantavit. אֹרֶן *m.* ornus.
גֶּשֶׁם pluvia. גָּדַל magnus fuit.
15 בָּעַר arsit. *P.* accendit. *inf. P.* חָמַם incaluit. 3.*f. k.*W.r.
41.p.171. נשק *H.* הִשִּׂיק accendit, combussit. אָפָה
coxit, pinsuit. שָׁחָה incurvatus est. סָגַד adoravit.
16 חֲצִי dimidium. r. חָצָה divisit. שָׂרַף combussit. אָכַל
edit. צָלָה assavit. צָלִי assatum. שָׂבַע satiatus fuit.
חָמַם 3.*f. k.* & 1. *præt. k.*
17 אוּר ignis. שְׁאֵרִית reliquum. r. שָׁאַר reliquum fuit.
אֵל Deus. פָּלַל judicavit. נצל *H.* eripuit. *imp. H.*
18 בּוּן intelligere. 3.*f. H.* טוּחַ inducere,oblinere,obscu-
rare. רָאָה *inf.k.* עַיִן oculus. שָׂכַל prosperatus fuit.*H.*
intellexit. לֵב cor. (19) שׁוּב 3.*f. H.* דַּעַת scientia. *r.*
יָדַע *inf. k. nom.* תְּבוּנָה intelligentia. *r.* בּין. חֲצִי
medium. שָׂרַף combussit. אָפָה coxit. גַּחַל pruna. *pl.*
גֶּחָלִים. צָלָה assavit. יֶתֶר reliquum. תּוֹעֵבָה abomina-
tio. בּוּל ramus. סָגַד procubuit, adoravit.
20 רָעָה pavit. אֵפֶר cinis. הָתַל *P.* illusit. *præt. Pyh.* נָטָה
inclinavit. שֶׁקֶר mendacium. יָמִין dextra.
21 זָכַר recordatus est. נָשָׁה oblitus fuit. 2.*f. N.*
22 מָחָה delevit. עָב nubes densa. פֶּשַׁע prævaricatio.
r. פָּשַׁע prævaricatus est. עָנָן nubes. חַטָּאת pec-
catum. שׁוּב reverti. *imp. k.* גָּאַל redemit.

רנן

23 רָנַן cecinit. ריע *H.* vociferari. *imp. H.* תַּחְתִּי inferior. פָּצַח fragorem edidit, sonuit. הַר mons. רִנָּה cantio. פֵּאֵר glorificavit, ornavit.

24 רָקַע expandit. אֵת cum. מֵאִתִּי a mecum, a me, *redundante Jod. Sed Gussetio est nomen* יָאַרְ congruitas & *plene legitur* מֵאִתִּי.

25 פור disrumpi. *part. H.* אוֹת signum. בַּדִּים mendacia. קָסַם divinavit. הָלַל insanivit. *P.* laudavit, insanum fecit. 3. *f. P.* שוב *part. H.* חָכָם sapiens. סִכֵּל stultum reddidit.

26 קום *part. H.* עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit מַלְאָךְ angelus. שָׁלַם integer fuit. 3. *f. H.* יָשַׁב 2. *f. Hoph.* עִיר civitas. בָּנָה 3. *f. H.* חָרְבָּה *f.* vastatio. *r.* חָרֵב siccatus, vastatus est. *imp. K.* v. seq.

27 צוּלָה & מְצוּלָה *f.* profundum. נָהָר fluvius. יָבֵשׁ exaruit. 1. *f. H.*

28 רֹעֶה pastor. חֵפֶץ voluntas, desiderium. הֵיכָל templum. יָסַד fundavit. 2. *f. N.*

CAP. XLV.

1 מָשִׁיחַ unctus. חָזַק invaluit. *H.* roboravit, apprehendit. יָמִין dextra. רָדַד extendit, subjecit. *inf. k.* מָתְנַיִם lumbi. פָּתַח aperuit. 1. *f. P.* דֶּלֶת *m.* ostium. שַׁעַר *m.* porta. סָגַר clausit. 3. *f. N.*

2 הָדַר honoravit. *part. Pah. pl.* הֲדוּרִים inæqualia, tortuosa, eminentia. *r.* הָדַר. יָשַׁר rectus fuit. 1. *f. P.* נְחוּשׁ æreus. שָׁבַר fregit. 1. *f. P.* בְּרִיחַ repagulum, vectis. בַּרְזֶל ferrum. גָּדַע abscidit, excidit. 1. *f. P.*

3 אוֹצָר thesaurus. *r.* אָצַר recondidit. חֹשֶׁךְ tenebræ. מַטְמוֹן thesaurus. *r.* טָמַן abscondit. מִסְתָּר absconditum. *r.* סָתַר abscondidit se, latuit.

4 בָּחִיר electus. כִּנָּה cognominavit. 1. *f. P.*

5 זוּלָת præter. אָזַר cinxit. 1. *f. P.*

6 מִזְרָח ortus. *r.* זָרַח. שֶׁמֶשׁ sol. מַעֲרָבָה occidens. אֶפֶס nihil.

7 יָצַר formavit. אוֹר lux. רַע malus.

8 רָעַף stillavit. *imp. H.* שַׁחַק pulvis, uter. *pl.* nubes. כָּזַר pro-

profluxit, defluxit. 3.*f.k.* פָּתַח aperuit. פָּרָה fru-
ctuosus fuit, fœtavit. צֶדֶק & צְדָקָה justitia. צָמַח
progerminavit. (9) רִיב litigare. חֶרֶשׂ *m.* testa.
חֹמֶר lutum. פֹּעַל opus. יָד manus.
10 יָלַד 2.*f.H.* חוּל dolere, parturire. 2.*f.N.*
11 אָתָה venit. *part. k.* (12) עָשָׂה 1.*præt.k.* בָּרָא
1.*præt.k.* נָטָה extendit. צָבָא exercitus. צִוָּה præ-
cepit. 1.*præt. Piel.* (13) עוּר evigilare. *H.* excita-
re. 1.*præt. H.* יָשַׁר rectus fuit. 1.*f. P.* גָּלוּת capti-
vitas. *r.* גָּלָה. שָׁלַח misit. מְחִיר pretium. שֹׁחַד *m.*
munus. (14) יְגִיעַ labor. *r.* יָגַע laboravit. סַחַר
negotiatio. *r.* סָחַר negotiatus est. אֱנוֹשׁ homo. מִדָּה
mensura. *r.* מָדַד mensuravit. עָבַר transiit. 3.*f.k.*
יָלַךְ ivit. 3.*f.k.* זִקִּים vincula, catenæ. *r.* זָקַק fudit.
שָׁחָה incurvatus est. פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit.
15 סָתַר abscondit se. *part. Hithp.* ישע *H.* servavit. *part. H.*
16 בּוּשׁ pudefieri. כלם *N.* נִכְלַם erubuit. כְּלִמָּה *f.* igno-
minia. חָרָשׁ artifex. צִירִים cruciatus. *it.* imagines.
r. צוּר obsidere. (17) ישע *N.* נוֹשַׁע salvatus est.
תְּשׁוּעָה salus. עוֹלָם seculum.
18 כּוּן aptare. *P.* parare. תֹּהוּ inanitas. יָשַׁב *inf. k.*
19 סֵתֶר latibulum. מָקוֹם locus. *r.* קוּם. חֹשֶׁךְ tenebræ.
בִּקֵּשׁ quæsivit. נגד *H.* indicavit. *part. H.* מֵישָׁר re-
ctitudo.
20 קָבַץ collegit. נָגַשׁ accessit. פָּלִיט profugus. *r.* פָּלַט
evasit. נָשָׂא tulit. פֶּסֶל sculptile.
21 יָעַץ consuluit. (22) פָּנָה respexit. ישע *imp. N.*
אֶפֶס finis, terminus.
23 שבע *N.* juravit. פֶּה os. שׁוּב 3.*f.k.* כָּרַע incurva-
vit se. לָשׁוֹן lingua.
24 עֹז robur. *r.* עָזַז roboravit. חָרָה exarsit.
25 צָדַק justus fuit. הָלַל insanivit. *P.* & *Hithp.* laudavit.

CAP. XLVI.

1 כָּרַע incurvavit se. קָרַס curvus fuit. עֲצַבִּים *m.pl.* si-
mulacra. *r.* עָצַב doluit. חַיָּה bestia. בְּהֵמָה ju-
mentum. נָשָׂא tulit. *part. Pah.* מַשָּׂא *m.* onus.
עָמַס imposuit, oneravit. *part. Pah.* עָיֵף fessus.

יכל

Digitized by Google

2 יָכֹל potuit. מלט P. & H. eripuit. inf. P. שְׁבִי m. captivitas. r. שָׁבָה captivavit. הָלַךְ ivit.
3 שְׁאֵרִית reliquum. בֶּטֶן uterus. רֶחֶם & רַחַם vulva.
4 זִקְנָה senectus. r. זָקֵן senuit. שֵׂיבָה canities. r. שׂוּב canescere. סָבַל portavit.
5 דָּמָה similis fuit. 2. f. P. שָׁוָה æqualis fuit. 2. pl. f. H. W. r. 34. p. 136. מָשַׁל dominatus, similis fuit. 2. f. H. דָּמָה part. N. (6) זול effundere, vilipendere. זָהָב aurum. כִּיס m. crumena. כֶּסֶף argentum. קָנֶה calamus, arundo, scapus, in statera. שָׁקַל ponderavit. שָׂכַר conduxit mercede. צוֹרֵף aurifaber. סָגַד procubuit, adoravit. שָׁחָה incurvavit se.
7 כָּתֵף humerus. ינח H. posuit. 3. f. H. עָמַד stetit. מָקוֹם locus. מוש movere se. 3. f. H. W. r. 36. p. 148. צָעַק clamavit. עָנָה respondit. צָרָה angustia. ישע H. servavit.
8 זָכַר recordatus est. הִתְאֹשָׁשׁוּ virum se præbuit. ex אִישׁ vir. al. אָשַׁשׁ fortis fuit. inde אָשִׁישׁ fundamentum. שׁוּב imp. H. פָּשַׁע prævaricatus est. (9) אֶפֶס nihil.
10 נגד H. indicavit. part. H. עֵצָה consilium. חֵפֶץ beneplacitum, voluntas.
11 עַיִט avis. מֶרְחָק longinquitas. בוא 1. f. H. יָצַר formavit.

CAP. XLVII.

12 אַבִּיר fortis. לֵב cor. רָחוֹק longinquus. צְדָקָה justitia.
13 קָרַב accessit. רָחַק procul abfuit. תְּשׁוּעָה salus. אָחַר moratus est. תִּפְאֶרֶת ornamentum, decus. r. פָּאַר ornavit. (1) יָרַד descendit. יָשַׁב sedit. עָפָר pulvis. בְּתוּלָה virgo. כִּסֵּא thronus. יָסַף addidit. רַךְ m. mollis. r. רָכַךְ mollis fuit עָנֹג m. עֲנֻגָּה f. delicatus, a. r. ענג Pih. & Hithp. delicias agere, oblectare se. (2) רֵחַיִם molæ. טָחַן moluit. קֶמַח farina. גָּלָה retexit. imp. P. צַמָּה crinis, coma. r. צמם חָשַׂף nudavit. שֹׁבֶל m. semita. al. coma, al. pars brachii. שׁוֹק armus, crus. עָבַר transiit. נָהָר fluvius.
3 עֶרְוָה nuditas. r. עָרָה nudatus est. רָאָה 3. f. N. חֶרְפָּה

opprobrium. נָקָם vindicta. לָקַח 1. *f. K.* פָּגַע in-
tervenit, occurrit. (4) גֹּאֵל redemtor.
5 דּוּמָם silens. *r.* דּוּם silere. גְּבֶרֶת domina. מַמְלָכָה
regnum. (6) קָצַף ira efferbuit. חָלַל perforatus
est. *P.* חִלֵּל profanavit. נַחֲלָה *f.* possessio. *r.* נָחַל
possedit. שׂוּם ponere. רַחַם misericordia. זָקֵן se-
nex. כָּבֵד gravis fuit. עֹל jugum.
8 עֲדִינָה *f.* delicata, voluptuosa. *r.* עדן *Hithp.* oblectavit
se. יָשַׁב habitavit. בֶּטַח fiducia. לֵבָב cor. אֶפֶס
finis, præter, nihil. יָשַׁב 1. *f. k.* אַלְמָנָה vidua. יָדַע
1. *f. k.* שְׁכוֹל orbitas. *r.* שָׁכַל orbatus fuit.
9 רֶגַע *m.* momentum. אַלְמוֹן viduitas. *r.* אָלַם obmu-
tuit. תֹּם perfectio. *r.* תָּמַם perfectus fuit. רוֹב mul-
titudo. כְּשָׁפִים maleficia, præstigiæ. *r.* כִּשֵּׁף præsti-
giis usus est עָצְמָה robur. *r.* עָצַם numerosus, ro-
bustus fuit. חֶבֶר societas. *it.* incantatio. *r.* חָבַר asso-
ciatus est.
10 בָּטַח fisus est. רָעָה malitia. רָאָה *part. K.* חָכְמָה
sapientia. שׁוּב *P.* שׁוֹבֵב perversum reddidit, avertit.
11 שַׁחַר aurora. נָפַל cecidit. 3. *f. K.* הֹוָה *f.* ærumna. יָכֹל
potuit. כָּפַר picavit. *P.* expiavit. בּוֹא 3. *f. k.* פִּתְאֹם
repente. שׁוֹאָה *f.* vastatio. *r.* שָׁאָה vastatus est.
12 יָגַע laboravit. נְעוּרִים puertia. *r.* נָעַר excussit. יעל *H.*
profuit. עָרַץ fortem se præbuit, violentia usus est.
13 לָאָה defatigatus fuit. 2. *præt. N.* עָמַד stetit. ישע *H.*
servavit. הָבַר observavit. הֹבֵר observator, contem-
plator. חָזָה contemplatus est. *part. K.* W. r. 34. p. 136.
כּוֹכָב stella. יָדַע *part. N.* חֹדֶשׁ mensis.
14 קַשׁ stipula. שָׂרַף combussit. נצל *H.* eripuit. לֶהָבָה
flamma. גַּחַל *m.* & גַּחֶלֶת *f.* pruna. חָמַם incaluit.
inf. k. אוּר ignis. יָשַׁב sedit. *inf. k.*
15 סָחַר negotiatus est. עֵבֶר transitus, regio. תָּעָה erravit.
ישע *H.* salvavit.

CAP. XLVIII.

1 קָרָא vocavit. *part. N.* שבע *N.* juravit. זָכַר recordatus
est. 3. *f. H.* אֱמֶת veritas. צְדָקָה justitia.

Digitized by Google

2 סָמַךְ innixus fuit, ſuſtentavit. (3) נגד 1. *præt. H.* פֶּה
os. שָׁמַע 1. *f. H.* (4) דַּעַת ſcientia. קָשֶׁה durus.
גִּיד *m.* nervus. בַּרְזֶל ferrum. עֹרֶף *m.* cervix. מֵצַח
m. frons. נָחוּשׁ æreus. (5) טֶרֶם nondum, ante-
quam. עֹצֶב dolor, ſimulacrum, idolum. עָשָׂה fecit.
פֶּסֶל ſculptile. נֶסֶךְ fuſile. צִוָּה præcepit.
6 חָזָה vidit. *imp. K.* חָדָשׁ novus. נָצַר conſervavit, cu-
ſtodivit. *part. Pah.* (8) פָּתַח aperuit. אֹזֶן auris.
בָּגַד perfide egit. פָּשַׁע prævaricatus eſt. *part. k.* בֶּטֶן
venter. קָרָא vocavit. *præt. Pyh.*
9 אָרַךְ prolongatus eſt. 1. *f. H.* אַף ira. תְּהִלָּה *f.* laus. *r.*
הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. חָטַם diſtulit. כָּרַת ex-
cidit. (10) צָרַף purificavit, excoxit, probavit. בָּחַר
ſelegit. כּוּר *m.* fornax. עֳנִי afflictio. *r.* עָנָה re-
ſpondit. *it.* affixit. (11) לְמַעַן propter. חָלַל per-
foratus eſt. *P.* & *H.* profanavit. 3. *f. N.* כָּבוֹד gloria.
אַחֵר alius. נָתַן 1. *f. K.*
13 יָסַד fundavit. יָמִין dextra. טִפַּח palmis diſtendere, ex-
pandere, explanare, appendere. עָמַד ſtetit. 3. *f. k.*
14 קָבַץ collegit. *imp. N.* נגד *H.* indicavit. אָהַב dilexit.
חֵפֶץ *m.* voluntas. זְרֹעַ brachium.
15 צָלַח proſperatus eſt. (16) קָרַב appropinquavit.
סֵתֶר abſconſio. הֱיוֹת *inf. K.* שָׁלַח miſit.
17 יעל *N.* הוֹעִיל utile fuit. דָּרַךְ calcavit. *part. H.* יָלַךְ 2. *f. K.*
18 לוּא utinam. קָשַׁב attendit. מִצְוָה præceptum. נָהָר
fluvius. שָׁלוֹם pax. צְדָקָה juſtitia. גַּל *m.* fluctus.
r. גָּלַל volvit. יָם mare.
19 חוֹל arena. צֶאֱצָאִים progenies. *r.* יָצָא exivit. מֵעִים
viſcera. מְעוֹת lapilli. *al.* viſcera. *r.* מעה. שמד
H. perdidit. (20) בָּרַח fugit. רִנָּה cantio.
r. רָנַן cecinit. קָצֶה finis. גָּאַל redemit. עֶבֶד ſer-
vus. (21) צָמֵא ſitivit. חָרְבָה vaſtitas. נָזַל flu-
xit. בָּקַע ſcidit. זוּב profluere.

CAP. XLIX.

1 שָׁמַע audivit. *imp. k.* אִי inſula. קָשַׁב attendit. לְאֹם
natio. רָחוֹק longinquum. בֶּטֶן venter. מֵעִים vi-
ſcera.

Digitized by Google

scera. זָכַר recordatus est. (2) שׂוּם ponere.
חַדָּה acutum. r. חָדַד acutus fuit. חבא H. הֶחְבִּיא
abscondit, latuit. חֵץ sagitta. בָּרַר expurgavit. part.
Pah. בָּרוּר nitidum. אַשְׁפָּה pharetra. סָתַר ab-
scondidit se. (3) עֶבֶד servus. פֵּאֵר ornavit, glo-
rificavit. (4) רִיק inanitas, frustra. יָגַע labora-
vit. תֹהוּ inanitas. הֶבֶל vanitas. כֹּחַ vis. כָּלָה
absumtus est. מִשְׁפָּט judicium. פְּעֻלָּה opus. r. פָּעַל
operatus est.
5 יָצַר formavit. בֶּטֶן uterus. עֶבֶד servus. שׁוּב reverti.
inf. P. אָסַף collegit. כָּבֵד gravis fuit. N. honora-
tus fuit. 1.f. N. עַיִן oculus. עֹז robur. r. עָזַז ro-
boravit, roboratus est.
6 קָלַל levis fuit. N. נָקַל leve habitum est. קוּם inf.
H. שֵׁבֶט tribus. הָיָה inf. K. צוּר obsidere. part.
N. al. נָצַר custodivit. part. Pah. שׁוּב inf. H. אוֹר
lux יְשׁוּעָה salus. קָצֶה finis, terminus.
7 בָּזָה sprevit. תעב N. abominabile fuit. part. P. מָשַׁל
dominatus est. מֶלֶךְ rex. רָאָה vidit. קוּם surgere.
שַׂר princeps. שָׁחָה incurvavit se. אָמַן nutrivit.
N. fidelis, firmus fuit. בָּחַר elegit.
8 רָצוֹן beneplacitum. עָנָה respondit, exaudivit. 1.præt. k.
W.r. 34. p. 141. עָזַר servavit, auxiliatus est. נָצַר cu-
stodivit. נָחַל possedit. inf. H. נַחֲלָה f. possessio.
שׁוֹמֵם m. שֹׁמֵמָה f desolatus,a. r. שָׁמֵם desolatus est.
9 אָסַר ligavit. part. Pah. יָצָא exivit. חֹשֶׁךְ tenebræ.
גָּלָה revelavit, migravit. imp. N. רָעָה pavit. שְׁפִי m.
clivus. r. שפה N. eminuit. מַרְעִית m. pascuum. r. רָעָה.
10 רָעֵב esurivit. צָמֵא sitivit. נכה H. percussit. 3. f. N.
שָׁרָב m. æstus. רָחַם dilexit. part. P. נָהַג duxit. 3. f. P.
מַבּוּעַ scaturigo. r. נָבַע eructavit, scaturivit. נָהַל
duxit. 3. f. P.
11 שׂוּם ponere. מְסִלָּה semita. רוּם extolli, altum esse.
12 רָחוֹק longinquus. צָפוֹן aquilo. יָם occidens. סִינִים
terra australis.
13 רָנַן cecinit. גּוּל exultare. פָּצַח personuit. רִנָּה f.
cantus. r. רָנַן. נחם consolatus est. עָנִי afflictus.
14 עָזַב reliquit. שָׁכַח oblitus est.

שׁכל

13 עוּל infantulus. *r.* עול lactare, sugere. (16) כַּף manus. חָקַק descripsit, incidit, insculpsit. 1. *præt. k.* חוֹמָה murus.
17 מִהֵר dotavit. *P.* festinavit. בָּנָה ædificavit. *part. pl.* בָּנִים. הָרַס destruxit. *part. P.* חָרֵב siccatus, vastatus est. *part. H.* W. r. 30. p. 101.
18 נָשָׂא tulit. סָבִיב circum, circa. קָבַץ congregavit. עֲדִי *m.* ornamentum. לָבַשׁ induit. קָשַׁר alligavit. כַּלָּה sponsa. *r.* כָּלַל perfecit.
19 חָרְבָּה vastatio. שֹׁמֵמוֹת desolationes. הֲרִיסוּת destructio. יָצַר finxit, angustavit, arctatus fuit. יָשַׁב habitavit. *part.* & 1. *f. k.* רָחַק elongavit. בָּלַע absorpsit.
20 שִׁכֻּלִים sterilitates. *r.* שָׁכֹל orbatus est. צַר angustus, angustia. *r.* צור. נָגַשׁ accessit. *H.* הִגִּישׁ adduxit. *imp. k.*
21 גַּלְמוּד solitarius. גָּלָה migravit. סוּרָה recedens, fugitiva. גָּדַל magnus fuit. *P.* educavit. שָׁאַר reliquus fuit. (22) רוּם altum esse. 1. *f. H.* נֵס signum. חֹצֶן *m.* brachium, sinus. כָּתֵף humerus. נָשָׂא 3. *f. N.*
23 אָמַן nutrivit. *part. k.* שַׂר *m.* שָׂרָה *f.* princeps. יָנַק suxit. *part. H.* מֵינֶקֶת nutrix. לָחַךְ linxit. בּוֹשׁ pudefieri. קָוָה expectavit.
24 מַלְקוֹחַ captura, præda. *r.* לָקַח 3. *f. Hoph.* שְׁבִי captivitas. *r.* שָׁבָה captivum duxit. מלט *N.* ereptus fuit. 3. *f. N.*
25 עָרִיץ violentus. ריב litigare. 1. *f. H.* ישע *H.* salvavit. 1. *f. H.*
26 יָנָה oppressit. *part. H.* בָּשָׂר caro. עָסִיס mustum. *r.* calcavit. שָׁכַר inebriatus est. אָבִיר fortis.

CAP. L.

1 סֵפֶר liber. כְּרִיתוּת repudium. *r.* כָּרַת excidit. נָשָׁה oblitus, fœneratus est, mutuavit, credidit. מָכַר vendidit. פֶּשַׁע prævaricatio.
2 עָנָה respondit. קָצַר brevis, abbreviatus fuit. פְּדוּת redemtio. *r.* פָּדָה redemit. נצל *H.* הִצִּיל eripuit. גְּעָרָה increpatio. חָרֵב siccatus, vastatus est. 1. *f. H.* שׂוּם 1. *f. H.* נָהָר fluvius. בָּאַשׁ putruit. דָּגָה piscis. *r.* דוג piscari. מוּת mori. צָמָא sitis.

לבש

3 לָבַשׁ induit, vestivit. 1. *f.* *H.* קַדְרוּת atror, nigredo. *r.*
קָדַר obscuratus est. כְּסוּת operimentum. *r.* כָּסָה texit.
4 לִמּוּד eruditus, discipulus. דַּעַת scientia. *r.* יָדַע. עָתַת
tempestive locutus est. *inf.* *K.* יָעֵף fessus. עוּר evi-
gilare. *H.* הֵעִיר excitavit. 3. *f.* *H.*
5 מָרָה rebellis fuit. 1. *præt.* *k.* W. r. 34. p 141. סוּג retroce-
dere, avertere. 1. *præt.* *k.* *N.*
6 גֵּו *m.* tergum. *r.* גוה מַכָּה plaga. *r.* נכה *H.* percussit.
לְחִי gena, maxilla. מָרַט evulsit, vellicavit. כְּלִמָּה igno-
minia. *r.* כלם *N.* ignominia affectus est. רוֹק sputum.
r. רָקַק (7) עָזַר auxiliatus est. חַלָּמִישׁ petra. *r.* חלם
valuit, somniavit. יָדַע 1. *f.* *k.* בּוֹשׁ erubescere. 1. *f.* *K.*
(8) קָרוֹב propinquus. צָדַק justus fuit. רוּב conten-
dere. 3. *f.* *H.* עָמַד stetit. 1. *pl.* *f.* *K.* נָגַשׁ 3. *f.* *k.* (9)
רָשַׁע impius fuit. *H.* הִרְשִׁיעַ damnavit. בֶּגֶד vestis.
בָּלָה vetustate contritus est. עָשׁ *m.* tinea. *r.* עָשַׁשׁ
arrosus est. (10) יָרֵא timuit. חֲשֵׁכָה tenebræ. *r.*
הָשַׁךְ obtenebratus est. נֹגַהּ *f.* splendor. בָּטַח spera-
vit, fisus est. שׁען *N* נִשְׁעַן innixus est.
11 קָדַח accendit. אָזַר accinxit. *part.* *P.* זיק scintilla. יָלַךְ
ivit. *imp.* *k.* אוּר ignis. בָּעַר accendit. מַעֲצֵבָה *f.*
dolor. *r.* עָצַב coluit. שָׁכַב cubuit.

CAP. LI.

1 רָדַף persecutus est. בִּקֵּשׁ quæsivit. נִבַּט intuitus est.
חָצַב excidit. מַקֶּבֶת excavatio. *r.* נָקַב fixit, perfo-
ravit. בּוֹר fovea. נֻקַּר effodit.
2 חִיל parturire. קָרָא vocavit. בָּרַךְ genua flexit. *P.* be-
nedixit. רָבָה multiplicatus est. (3) נִחַם consola-
tus est. חָרְבָּה vastatio. שׁוּם 3. *f.* *H.* מִדְבָּר deser-
tum. עֵדֶן voluptas. עֲרָבָה locus campestris. עָרַב
miscuit, vesperavit, obtenebravit. שָׂשׂוֹן *m.* gaudi-
um. *r.* שׂוּשׂ gaudere. שִׂמְחָה *f.* lætitia. *r.* שָׂמַח læta-
tus est. תּוֹדָה gratiarum actio. *r.* יָדָה jecit. *H.* confessus
est. זִמְרָה *f.* psalmodia. *r.* זָמַר amputavit. *P.* cecinit.
4 קָשַׁב attendit. אוּם & לְאוֹם natio. אָזַן attendit. *imp.* *H.*
רָגַע disrupit. *H.* הִרְגִּיעַ constituit, quietum reddidit.
5 זְרוֹעַ brachium. אִי insula. קִוָּה expectavit. יִחֵל præ-
stolatus est. (6) עָשָׁן *m.* fumus. מָלַח salivit. *N.*
נמלח

Digitized by Google

כָּמְלָה evanuit. בָּלָה vestutate attritus est. 3. *fœm.f.k.* W.r.33.p.126. כֵּן pediculus. vid. *Gusſetius. r.* כנן *al.* כֵּן ita, sic. חָתַת fractus, attritus fuit. 3. *f. N.*
7 יָרֵא timuit. חֶרְפָּה *f.* opprobrium. גִּדּוּפָה contumeliæ. *r.* גִּדֵּף blasphemavit. (8) עָשׁ tinea. *r.* עָשֵׁשׁ contabuit. צֶמֶר *m.* lana. סָס *m.* blatta, tinea.
9 עוּר evigilare. לָבַשׁ vestivit, induit. עֹז robur. *r.* עָזַז. זְרוֹעַ brachium. קֶדֶם antiquitas. חָצַב excidit. *part.H.* רַהַב superbia. *h.l.* Ægyptus. *r.* רָהַב superbivit. חָלַל perforatus, vulneratus est. *part. P. al.* חול parturire. תַּנִּין draco, leviathan, crocodilus.
10 חָרַב exsiccatus, vastatus fuit. *part. H.* תְּהוֹם abyssus. רַב multus. שׂוּם ponere. מַעֲמַקִּים profunditates. *r.* עָמַק. עָבַר transiit. גָּאַל redemit. *part. Pah.*
11 פָּדָה redemit. *part. Paul.* W.r.33.p.130. שׁוּב reverti. 3.*f.k.* רִנָּה cantio. *r.* רָנַן cecinit. נשג *H.* assecutus est. נוּס fugere. יָגוֹן mœror. *r.* יגה *H.* mœrore affecit. אֲנָחָה suspirium. *r.* אָנַח gemuit.
12 נָחַם consolatus est. *part. P.* אֱנוֹשׁ homo. חָצִיר gramen, fœnum. נָתַן 3. *f. N.* (13) שָׁכַח oblivisci. עָשָׂה *part. k.* נָטָה extendit. יָסַר fundavit. פָּחַד expavit. חֵמָה æstus. *r.* יָחַם. צוק tribulari, arctari. *H.* afflixit, pressit. *part. H.* כון præparare. שָׁחַת corrupit.
14 מָהַר dotavit. *P.* festinavit. צָעָה peregrinatus est, peregre abduxit. פָּתַח aperuit. שַׁחַת corruptio. חָסַר defecit. 3. *f. k.*
15 רָגַע disrupit, commovit. הָמָה tumultuatus fuit. 3. *f.k.* גַּל *m.* cumulus, fluctus. *r.* גָּלַל volvit.
16 שׂוּם ponere. 1. *f. H.* כָּסָה texit. נָטַע plantavit.
17 עוּר expergisci. *imp. Hitp.* W.r.42.p.181. שָׁתָה bibit. 2. *præt. k.* כּוֹס *m.* calix. קֻבַּעַת fex. *r.* קָבַע rapuit, spoliavit. תַּרְעֵלָה *m.* horror. *r.* רָעַל horruit. מָצָה exsuxit, expressit. (18) נָהַל duxit. *part. P.* חָזַק invaluit. *part. H.* גָּדַל magnus fuit. *P.* educavit. (19) קָרָה obvenit. נוד vagari. *it.* condolere. שֹׁד vastatio. *r.* שָׁדַד. שֶׁבֶר fractio. *r.* שָׁבַר. רָעָב fames. נָחַם 1. *f. P.*
20 עָלַף texit, defecit. שָׁכַב cubuit. חוּץ foras, platea. תּוֹא bubalus, bos sylvestris. מִכְמָר *m.* rete. *r.* כמר

N. in

N. incaluit, contractus, convolutus fuit. מָלֵא plenus. גְּעָרָה increpatio. (21) עָנִי afflictus. r. עָנָה respondit. it. afflixit. שָׁכַר inebriatus est. part. Pah. יַיִן vinum. (22) רוּב litigare. יָסַף addidit. שָׁתָה bibit. (23) שׂוּם ponere. יגה H. mœrore affecit, afflixit. שָׁחָה inclinavit. עָבַר transiit. 1. f. k. גֵּו m. corpus. r. גוה.

CAP. LII.

1 עוּר evigilare. לָבַשׁ induit. עֹז robur. תִּפְאָרָה, תִּפְאֶרֶת ornatus. r. פָּאַר ornavit. עָרֵל præputiatus. טָמֵא immundus. (2) נָעַר excussit. עָפָר pulvis. קוּם surgere. יָשַׁב sedit. imp. k. פָּתַח aperuit. מוֹסֵרִים vincula r. יָסַר castigavit. צַוָּאר collum. שְׁבִיָּה captiva. r. שָׁבָה captivum duxit.

3 חִנָּם gratis. מָכַר vendidit. גָּאַל redemit.

4 יָרַד descendit. עָשַׁק oppressit. גוּר peregrinari.

5 מָשַׁל dominatus est. ילל H. הֵילִיל ejulavit. נָאַץ contempsit. part. ex Pyh. & Hithp. V. W. r. 43. p. 98. & 183.

7 נָאָה amœnum esse. הַר mons. בִּשֵּׂר annuntiavit. שָׁמַע audivit. יְשׁוּעָה salus. r. ישע H. salvavit.

8 צָפָה speculatus est. רָנַן cecinit. 3. f. P.

9 פָּצַח fragorem edidit, personuit.

10 חָשַׂף nudavit. אֶפֶס m. finis.

11 סוּר recedere. יָצָא exiit. טָמֵא immundus. נָגַע tetigit. תָּוֶךְ medium. בָּרַר purificavit.

12 חִפָּזוֹן festinatio. r. חָפַז trepidavit, acceleravit. מְנוּסָה fuga. r. נוּס fugere. אָסַף congregavit.

13 שָׂכַל prosperatus est. H. הִשְׂכִּיל intellexit, intelligentem reddidit. גָּבַהּ exaltatus est.

14 שָׁמֵם obstupuit, vastatus est. מִשְׁחָת corruptio, corruptus. r. שחת corrupit. מַרְאֶה adspectus. תֹּאַר forma.

15 נָזָה aspersus est. H. aspersit. גּוֹי gens. רַב multus. r. רָבַב multiplicatus est. קָפַץ occlusit, obdidit. מֶלֶךְ rex. פֶּה os. סָפַר enumeravit. רָאָה vidit. בִּין intelligere.

CAP.

CAP. LIII.

1 אָמַן nutrivit. *H.* credidit. שְׁמוּעָה auditus. זְרוֹעַ brachium. גָּלָה revelavit.
2 עָלָה aſcendit. יוֹנֵק ramus tener. שֹׁרֶשׁ radix. צִיָּה ſiccum. תֹּאַר forma. הָדָר decor, honor. רָאָה vidit. מַרְאֶה aſpectus. חָמַד delectavit, deſideravit.
3 בָּזָה deſpexit. חָדֵל deſinens, abjectus. *r.* חָדַל ceſſavit. מַכְאֹב dolor. יָדַע novit. *part. Pah.* חֳלִי infirmitas. *r.* חָלָה ægrotavit. מַסְתֵּר abſconſio. *r.* סָתַר abſcondit ſe. חָשַׁב reputavit.
4 אָכֵן certe, vere. נָשָׂא tulit. סָבַל portavit. נָגַע percuſſit. *part. Pyh.* נכה *H.* percuſſit. *part. Hoph.* עָנָה reſpondit, afflixit. (5) חָלַל vulneratus eſt. *part. Pyh* W. r. 42. p. 181. פֶּשַׁע prævaricatio. דָּכָה attrivit. *Part. Pyh.* עָוֹן iniquitas. מוּסָר caſtigatio. שָׁלוֹם pax. חַבּוּרָה *f.* plaga, vulnus. רָפָא ſanavit.
6 כֹּל omnis. צֹאן grex. תָּעָה erravit. 1. *præt. K.* דֶּרֶךְ via. פָּנָה reſpexit. פָּגַע occurrit. *H.* הִפְגִּיעַ incurrere fecit.
7 נָגַשׂ exegit. *N.* preſſus, excruciatus eſt. עָנָה *part. H.* פָּתַח aperuit. שֶׂה ovis. טֶבַח mactatio. יבל *H.* הוֹבִיל attulit. 3. *f. Hoph.* רָחֵל agnus. גּוֹזֵז tonſor. *r.* גָּזַז totondit. *part. k.* נֶאֱלַם obmutuit. פֶּה os.
8 עֹצֶר occluſio, anguſtia. *r.* עָצַר clauſit, coercuit. דּוֹר generatio, ætas. שׂוּחַ meditari, eloqui. גָּזַר excidit. פֶּשַׁע defectio. נֶגַע plaga.
9 נָתַן dedit, tradidit. רָשָׁע impius. קֶבֶר ſepulchrum. עָשִׁיר dives. מָוֶת mors. חָמָס violentia, iniquitas. מִרְמָה *f.* fraus. *r.* רָמָה jecit. *P.* defraudavit.
10 דַּכָּא contrivit. חָלָה ægrotavit. 3. *præt. H.* הֶחֱלִי. שׂוּם ponere. אָשָׁם reatus. זֶרַע ſemen. אָרַךְ prolongatus eſt. חֵפֶץ voluntas. יָד manus. צָלַח proſperatus eſt. (11) עָמָל labor. *r.* עָמַל laboravit. שָׂבַע ſaturatus eſt. דַּעַת ſcientia. צָדַק juſtus fuit. רַב multus.
12 חָלַק diſpartitus eſt. 1. *f. P.* עָצוּם robuſtus. שָׁלָל præda. עָרָה nudatus eſt. *H.* הֶעֱרָה effudit, nudavit.

מנה

Digitized by Google

מָנָה numeravit. פָּשַׁע transgressus est. פָּגַע occurrit, supplicavit, intercessit.

CAP. LIV.

1 רָנַן cantavit. עָקָר *m.* עֲקָרָה *f.* sterilis. *r.* עָקַר eradicavit. יָלַד genuit. פָּצַח fragorem edidit, jubilavit. צָהַל hinnivit, jubilavit. חוּל parturire. שׁוֹמֵם desolans. *r.* שָׁמַם desolavit, desolatus est. בָּעַל maritus fuit. *part. Pah.* בְּעוּלָה maritata.

2 רָחַב dilatavit. *imp.* & *inf. H.* אֹהֶל tentorium. *r.* אָהַל tentorium fixit. יְרִיעָה *f.* aulæum. *r.* יָרַע malus fuit. מִשְׁכָּן habitaculum. *r.* שָׁכַן habitavit. נָטָה extendit se. 3. *f. H.* חָשַׂךְ cohibuit. 2. *m. f. f. k.* אָרַךְ longus fuit. 2. *imp. H.* מֵיתָרִים *f.* funes. *r.* יתר *H.* reliquit. יָתֵד *m.* clavus. חָזַק invaluit. *imp. P.*

3 יָמִין dextra. שְׂמֹאל sinistra. פָּרַץ rupit. זֶרַע semen. יָרַשׁ hæreditavit, hæreditate expulit. 3. *f. K.* שָׁמַם desolavit. *part. Niph.* יָשַׁב habitavit.

4 יָרֵא timuit. 3. *f. k.* בּוֹשׁ erubescere. 2. *f. k.* כלם *N.* ignominia affectus est. 2. *f. N.* חָפַר fodit, puduit. 2. *f. H.* בֹּשֶׁת pudor. *r.* בּוֹשׁ. עֲלוּמִים adolescentia. *r.* עלם *N.* latitavit. שָׁכַח oblitus est. 2. *f. k.* חֶרְפָּה opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. אַלְמָנוּת viduitas. *r.* אלם *N.* mutus est. *P.* ligavit. זָכַר recordatus est. 2. *f. k.*

5 בָּעַל *part. k.* עָשָׂה *part. k.* גָּאַל redemit. *part. k.* קָרָא vocavit. 3. *f. N.*

6 עָזַב reliquit. *part. Pah.* עָצַב doluit. אִשָּׁה mulier. נְעוּרִים pueritia, juventus. מָאַס sprevit.

7 רֶגַע momentum. קָטוֹן parvus. רַחֲמִים miserationes. קָבַץ collegit.

8 שֶׁצֶף *m.* pauculum. *al.* durities, vehementia. קֶצֶף *m.* fervor, ira. *r.* spumavit. סָתַר abscondit se. רֶגַע momentum. *r.* רָגַע rupit. *P.* quievit. חֶסֶד misericordia. *r.* חסד *P.* probro affecit. גֹּאֵל redemtor. *r.* גָּאַל redemit.

9 שבע *N.* juravit. עָבַר transivit. *inf. k.* קָצַף iratus fuit. *inf. k.* גָּעַר increpavit.

10 הַר mons. גִּבְעָה collis. מוּשׁ recedere. 3. *f. k.* מוּשׁ dimoveri. 3. *f. k.* רָחַם misertus est. *part. P.*
11 עָנִי *m.* עֲנִיָּה *f.* pauper. *r.* עָנָה respondit, afflixit. סָעַר procellis agitatus fuit. *part. k.* נָחַם consolatus est. 3. *præt. Pyh.* רָבַץ cubuit. *part. H.* פּוּךְ carbunculus, stibium אֶבֶן lapis. יָסַד fundavit. סַפִּיר sapphirus. *r.* סָפַר numeravit.
13 כַּדְכֹּד pyropus. שִׁמְשׁוֹת fenestræ. *r.* שֶׁמֶשׁ. שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æstimavit. גְּבוּל finis. *r.* גָּבַל terminavit. אֶקְדָּח rubinus, carbunculus. *r.* קָדַח accendit. חֵפֶץ desiderium, voluntas.
14 כּוּן aptare. *N.* נָכוֹן paratus fuit. 2. *f. N.* W. r. 41. p. 172. רָחַק procul fuit. עֹשֶׁק oppressio. *r.* עָשַׁק pressit. מְחִתָּה terror. *r.* חָתַת territus fuit. קָרַב accessit.
15 גּוּר peregrinari, formidare. אֶפֶס nihil. נָפַל cecidit. 3. *f. k.*
16 חָרָשׁ faber. *r.* חָרַשׁ aravit, fabricavit. נָפַח sufflavit. *part. k.* אֵשׁ ignis. פֶּחָם carbo, pruna. יָצָא exivit. *part. H.* שָׁחַת corrupit. *part. H.* חָבַל dolore affecit, ligavit, perdidit.
17 כְּלִי vas. *r.* כָּלָה consumtus est. יָצַר formavit. 3. *f. Hoph.* צָלַח prosperatus fuit. לָשׁוֹן lingua. רָשַׁע improbus fuit. 2. *f. H.* נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit.

CAP. LV.

1 צָמֵא sitiens. יָלַךְ ivit. *imp. k.* כֶּסֶף argentum. שָׁבַר fregit. *it.* emit. מְחִיר pretium. יַיִן vinum. חָלָב lac.
2 שָׁקַל appendit. יְגִיעַ *m.* labor. שָׂבְעָה saturitas. *r.* שָׂבַע. ענג *Hithp.* הִתְעַנֵּג oblectavit se. דֶּשֶׁן *m.* pinguedo.
3 נָטָה inclinavit. *imp. H.* אֹזֶן auris. חָיָה vixit. 3. *fem. f. k.* נֶפֶשׁ anima. כָּרַת excidit. *it.* pepigit. בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה comedit, elegit. עוֹלָם æternum. חֶסֶד gratia. אָמַן nutrivit. *N.* firmus, fidelis fuit. *H.* credidit. *part. N.*
4 עֵד *m.* testis. *r.* עוּד *H.* testari. אוֹם, לְאוֹם gens. נָגִיד *m.* dux. צִוָּה præcepit. *part. P.* מְצַוֶּה præceptor.
5 רוּץ currere. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. p. 151. פָּאַר glorificavit.

Digitized by Google

6 דָּרַשׁ quæſivit. מָצָא invenit. קָרָא invocavit. הָיָה inf. k. קָרוֹב propinquus.
7 עָזַב reliquit. רָשָׁע impius. דֶּרֶךְ via. אָוֶן iniquitas. מַחֲשָׁבָה cogitatio. r. חָשַׁב cogitavit, reputavit. שׁוּב reverti. 3. f. k. רָחַם miſertus eſt. 3. f. P. רָבָה multiplicatus eſt. 3. f. H. סָלַח condonavit.
9 גָּבַהּ altus fuit. (10) גֶּשֶׁם imber. יָרַד deſcendit. שֶׁלֶג m. nix. רָוָה irrigatus, inebriatus eſt. יָלַד genuit, peperit. H. הוֹלִיד parere fecit. צָמַח progerminavit. זֶרַע ſemen. זָרַע ſeminavit. (11) רֵיקָם inaniter, fruſtra. חָפֵץ voluit. צָלַח proſperatus eſt. שָׁלַח miſit.
12 שִׂמְחָה lætitia. יָצָא 2. f. k. שָׁלוֹם pax. יבל H. הוֹבִל reduxit. גִּבְעָה collis. פָּצַח ſonum edidit. רִנָּה cantus. r. רָנַן cecinit. עֵץ arbor. שָׂדֶה ager. מָחָא complofit, plauſit, percuſſit.
13 נַעֲצוּץ vepretum בְּרוֹשׁ abies. סִרְפָּד paliurus, *ſpinæ genus*. עָלָה aſcendit. 3. f. K. הֲדַס myrthus. אוֹת ſignum. כָּרַת excidit. 3. f. N.

CAP. LVI.

1 גָּלָה revelavit. *inf.* N. (2) אַשְׁרֵי beatitudines. חָזַק invaluit. H. firmavit, apprehendit. חָלַל perforatus eſt. P. חִלֵּל profanavit. עָשָׂה fecit. *inf.* K. רַע malus. (3) נֵכָר alienus. r. נָכַר alienus fuit. לָוָה mutuatus eſt, adhæſit. בדל N. ſeparatus eſt. *inf.* & 3. f. H. סָרִיס eunuchus. יָבֵשׁ aridus. r. יָבַשׁ exaruit.
4 בָּחַר elegit. (5) כָּרַת cæcidit. 3. f. f. *Niph.* חוֹמָה murus. (6) שָׁרַת miniſtravit. אַהֲבָה amor.
7 בּוֹא venire. שָׂמַח lætatus eſt. תְּפִלָּה precatio. r. פָּלַל. עוֹלָה holocauſtum. r. עָלָה aſcendit. זֶבַח victima. r. זָבַח mactavit. רָצוֹן benevolentia. r. רָצָה voluit.
8 נָדַח expulit. *part. pl. m. Niph.* קָבַץ congregavit.
9 אָתָה advenit. *imp.* K. W. r. 29. p. 99. יַעַר ſylva. r. יער.
10 צֹפֶה ſpeculans. r. צָפָה ſpeculatus eſt. עִוֵּר cæcus. r. עִוֵּר excæcavit. כֶּלֶב m. canis. r. כלב. יָכֹל potuit. 3. f. k. אלם N. נֶאֱלַם mutus fuit. נָבַח latravit. חָזָה vidit. שָׁכַב accubuit. נוּם dormitare.

11 עֹז *m.* robuſtus. *r.* עָזַז corroboravit. שָׂבְעָה ſatietas. *r.* ſaturatus eſt. בִּין intelligere. פָּנָה vertit ſe, reſpexit. בָּצַע avaritiæ deditus fuit. בֶּצַע quæſtus. קָצֶה *m.* finis. *r.* קָצָה reſecuit.

12 סָבָא potavit, mero ſe obruit. שֵׁכָר potus inebrians. *r.* שָׁכַר inebriatus eſt. מָחָר craſtinus. יֶתֶר reſiduum. *it.* excellentia. *r.* יתר *N.* נוֹתַר reliquum fuit.

CAP. LVII.

1 אָבַד periit. אָסַף collegit.

2 מִשְׁכָּבוֹת cubilia. *r.* שָׁכַב accubuit. נְכֹחַ rectitudo. *r.* נכח.

3 קָרַב acceſſit. עֹנְנָה *f.* præſtigiatrix. *r.* עוֹנֵן præſtigiis uſus eſt. מְנָאֵף adulter. *r.* נָאַף adulteravit. *part. Pih.* זָנָה ſcortatus eſt.

4 ענג *Hithp.* הִתְעַנֵּג oblectavit ſe. רָחַב dilatavit. אָרַךְ prolongatus eſt. 2. *pl. f. K.* W. r. 30. p. 101. פֶּשַׁע *m.* defectio. *r.* פָּשַׁע defecit. שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus fuit.

5 יָחַם incaluit. *part. N. al.* חמם. *part.* נֵחָם. אֵלָה quercus. רַעֲנָן virens. *r.* רַעֲנַן viruit. שָׁחַט mactavit, immolavit. נַחַל torrens. *r.* נָחַל poſſedit. סָעִיף ramus, ſcopulus. *r.* סָעַף ramos excidit. סֶלַע petra. *r.* סלע.

6 חֲלָקִים lævitates. חֵלֶק pars. גּוֹרָל ſors. *r.* גרל. שָׁפַךְ effudit. נֶסֶךְ libamen. *r.* נָסַךְ effudit. עָלָה aſcendit. *Hiph.* הֶעֱלָה obtulit. מִנְחָה munus. *it.* ſacrificium. *r.* נָחָה adduxit. נִחַם conſolatus eſt.

7 גָּבֹהַּ excelſus. *r.* גָּבַהּ altus fuit. זָבַח immolavit.

8 דֶּלֶת janua. *r.* דלת. מְזוּזָה poſtis. *r.* זוז. זִכָּרוֹן memoriale. *r.* זָכַר recordatus eſt. גָּלָה revelavit. רָחַב dilatatus eſt. כָּרַת cæcidit. *it.* pepegit. חָזָה aſpexit.

9 שׁוּר canere. *it.* munera dare. רִקּוּחַ unguentum. *r.* רָקַח condivit. צִיר legatus. *r.* צור obſidere. שָׁפֵל humiliatus eſt. שְׁאוֹל *m.* ſtatus mortuorum, infernus. *r.* שָׁאַל poſtulavit.

10 יָגַע laboravit. יאש *N.* נוֹאָשׁ deſperavit, deſperatum eſt. חָלָה infirmus fuit.

11 דָּאַג anxie timuit. יָרֵא 2.f.k. כָּזַב mentitus est. 2.f.P. זָכַר recordatus est. שׂוּם ponere. חָשָׁה tacuit. נגד H. annunciavit. (12) יעל H. הוֹעִיל profuit.
13 זָעַק clamavit. נָצַל ereptus fuit. הֶבֶל vanitas. r. הָבַל vanus fuit. חָסָה fiduciam habuit. נָחַל possedit. יָרַשׁ jure hæreditario possedit.
14 סָלַל viam stravit. 2. pl. imp. k. W. r. 34. p. 136. פָּנָה aspexit. P. præparavit. מִכְשׁוֹל offendiculum. r. כָּשַׁל offendit. (15) רָם excelsus. r. רוּם elatum esse. נִשָּׂא elatus. part. Niph. r. נָשָׂא tulit. דַּכָּא m. contritus. r. דָּכָא contrivit. שְׁפַל m. humilis. r. שָׁפֵל depressus fuit. (16) ריב litigare. נֶצַח æternitas. r. נצח. קָצַף iratus est. עָטַף operuit, defecit. 3.f.k. W. r. 30. p. 101. נְשָׁמָה f. natus, anima. r. נשם.
17 בֶּצַע m. quæstus. r. בָּצַע avaritiæ deditus fuit. קָצַף efferbuit. נכה H. percussit. 1.f.H. סָתַר abscondidit se. inf. H. שׁוֹבָב aversus, refractarius. r. שׁוּב.
18 רָפָא sanavit. נָחָה duxit. 1.f.H. שָׁלֵם integer fuit. P. retribuit. נִחֻמִים consolationes. r. נָחַם consolatus est, pœnituit. אָבֵל lugens.
19 נִיב fructus. r. נוב progerminare. שָׂפָה labium. רָחוֹק longinquus. קָרוֹב propinquus.
20 רָשָׁע impius. גָּרַשׁ expulit. שָׁקַט quievit. יָכֹל 2.f.k. רֶפֶשׁ lutum. טִיט cœnum.

CAP. LVIII.

1 גָּרוֹן m. guttur. r. גָּרַר secuit, ruminavit, traxit. חָשַׂךְ cohibuit. שׁוֹפָר buccina. r. שָׁפַר elegans fuit. רוּם imp. H. נגד imp. H. פֶּשַׁע prævaricatio. r. פָּשַׁע defecit.
2 דָּרַשׁ quæsivit. חָפֵץ voluit. עָזַב reliquit. שָׁאַל quæsivit. קִרְבָה approximatio. r. קָרַב accessit.
3 צוּם jejunare. צוֹם jejunium. עָצֶב dolor. it. labor. r. עָצַב doluit. עָנָה 1. præt. P. נָגַשׂ exegit.
4 מַצָּה jurgium. r. נָצָה volavit. N. rixas movit. אֶגְרֹף pugnus. r. גָּרַף convolvit. מָרוֹם altitudo. r. רוּם.
5 בָּחַר elegit. עַנּוֹת inf. P. כָּפַף incurvavit. inf. K. W. r. 41. p. 172. אַגְמֹן juncus. r. אגם. אֵפֶר cinis. r. אפר.

יצע

יצע *H.* הִצִּיעַ ſtravit. (6) פָּתַח aperuit, diſſolvit. *imp.P.* חַרְצֻבּוֹת vincula. *r.* חָרַץ movit ſe. נָתַר ſaliit. *H.* הַתִּיר ſolvit. *imp. H.* אֲגֻדָּה *f.* faſciculus. *r* אגד. מוֹטָה jugum. *r.* מוט moveri. רָצוּץ *m.* concuſſus. *partic. Pah. r.* רָצַץ quaſſavit. חָפְשִׁי liber, manumiſſus. *r.* חָפַשׁ libertate donatus eſt. נָתַק disrupit. 2. *pl. Pih.*
7 פָּרַס ſcidit, partitus eſt. לֶחֶם panis. *r.* לָחַם comedit. מָרוּד ploratus. *pl.* מְרוּדִים deplorati, exules. *r.* מָרַד rebellis fuit. *al.* רוּד plorare. עָרֹם *m.* nudus. *r.* עָרַם callide egit. כָּסָה texit. עלם *N.* abſconditus eſt.
8 בָּקַע ſcidit, rupit. 3. *f. f. Niph.* שַׁחַר aurora. *r.* שָׁחַר niger fuit. אֲרֻכָה *f.* ſanitas. *r.* אָרַךְ prolongatus eſt. מְהֵרָה cito. *r.* מָהַר dotavit. *P.* feſtinavit. צָמַח germinavit. כָּבוֹד gloria. אָסַף collegit. 3. *f. H.*
9 שַׁוַּע vociferari. סוּר recedere. תָּוֶךְ medium. מוֹטָה jugum. *r.* מוט moveri. אֶצְבַּע digitus. אָוֶן iniquitas.
10 פּוּק producere. 2. *f. H. W. r.* 36. *p.* 149. רָעֵב famelicus. עָנָה *part. N.* שָׂבַע ſaturatus eſt. זָרַח exortus eſt. חֹשֶׁךְ tenebræ. אוֹר lux. אֲפֵלָה caligo. צָהֳרַיִם meridies. *r.* צהר.
11 נָחָה duxit. תָּמִיד jugiter. צַחְצָחוֹת ſiccitates. *r.* צָחַח nitidus fuit. חָלַץ exuit, liberavit. רָוֶה irriguus. *r.* רָוָה irrigavit ſe. מוֹצָא exitus. *r.* יָצָא exivit. כָּזַב mentitus eſt.
12 בָּנָה ædificavit. חָרְבָּה vaſtitas. מוֹסָדוֹת *f. pl.* fundamenta. *r.* יָסַד fundavit. גֹּדֵר inſtaurator. *r.* גָּדַר ſepſit. קוּם 2. *f. P.* פֶּרֶץ ruptura. *r.* פָּרַץ rupit. שׁוּב reverti. *P.* שׁוֹבֵב reſtituit. נָתִיב ſemita.
13 חֵפֶץ voluntas. *r.* חָפֵץ voluit. עֹנֶג voluptas.
14 ענג *Hithp.* הִתְעַנֵּג oblectavit ſe. רָכַב equitavit. *Hiph.* vexit. בָּמָה excelſum. *pl.* בָּמוֹת excelſa. נַחֲלָה poſſeſſio. *r.* נָחַל poſſedit.

CAP. LIX.

1 קָצֵר *m.* brevis. *r.* קָצַר abbreviatus eſt. ישע *H.* ſervavit. כָּבֵד gravis eſt. אֹזֶן *f.* auris. *r.* אָזַן attendit.

2 עָוֹן perverſitas. *r.* עָוָה inique egit. ברל *H.* diviſit. סָתַר abſcondit ſe, latuit. (3) גָּאַל redemit. *N.* redemtus, pollutus eſt. W. r. 43. β. p. 183. אֶצְבַּע digitus. *r.* צָבַע tinxit. שָׂפָה labium. שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus fuit. לָשׁוֹן lingua. עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל defraudavit. הָגָה meditatus eſt, effatus eſt. 3. *fam. f. k.* W. r. 30. p. 101.
4 שָׁפַט judicavit. אֱמוּנָה fides. בָּטַח confiſus eſt. שָׁוְא & שָׁו vanitas. *r.* שוא. *al.* שָׁוָה. הָרָה concepit. עָמָל *m.* labor. *r.* עָמַל laboravit.
5 בֵּיצָה *f.* ovum. *r.* ביץ. צִפְעוֹנִי *m.* baſiliſcus. *r.* צפע. בָּקַע diſcidit, rupit, excludit. קוּרִים telæ. *r.* קור. עַכָּבִישׁ aranea. *r.* עכב. אָרַג texuit. זור alienari, comprimi. *al.* זָרָה ſparſit. W. r. 33. p. 125. אֶפְעֶה *f.* vipera. *r.* פָּעָה ſibilavit. (6) כָּסָה operuit. 3. *pl. f. Hithp.* פֹּעַל opus. *r.* פָּעַל operatus eſt. חָמָס violentia. כַּף vola, manus. (7) רוּץ currere. 3. *f. K.* W. r. 36. p. 148. מָהַר dotavit. *P.* feſtinavit. שָׁפַךְ effudit. נָקִי *m.* innocens. *r.* נָקָה purus fuit. מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit. שֹׁד vaſtatio. *r.* שָׁדַד devaſtavit. שֶׁבֶר fractio. *r.* שָׁבַר fregit. מְסִלָּה *f.* trita via. *r.* סָלַל aggeravit. (8) מַעְגָּל orbita. *r.* עגל. נָתִיב ſemita. *r.* נתב. עָקַשׁ pervertit. (9) רָחַק procul fuit. נשג *H.* הִשִּׂיג attigit. קָוָה exſpectavit. 1. *f.* P. חֹשֶׁךְ tenebræ. נְגֹהָה *f.* ſplendor. *r.* נָגַהּ ſplenduit. אֲפֵלָה caligo, obſcuritas. *r.* אפל. הָלַךְ 1. *f. P.*
10 גָּשַׁשׁ palpavit. עִוֵּר cœcus. *r.* עוּר evigilare. *Pih.* excœcavit. קִיר *m.* paries. כָּשַׁל offendit. צָהֳרַיִם meridies. *r.* צהר. נֶשֶׁף tenebræ. *r.* נָשַׁף pavit. אַשְׁמַנִּים pinguedines. *r.* שָׁמַן pinguis fuit. *al.* אָשַׁם deſolatus fuit, reus fuit. (11) הָמָה fremuit. 3. *f. K.* W. r. 30. p. 101. דֹּב urſus. r. דבב. הָגָה meditatus eſt. *it.* gemuit. יוֹנָה columba. *r.* יָנָה oppreſſit.
12 פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע defecit, prævaricatus eſt.
13 כָּחַשׁ mentitus eſt. נָסַב vel סוּג avertere ſe, recedere. סָרָה *f.* apoſtaſia. *r.* סוּר recedere. עֹשֶׁק fraus. *r.* עָשַׁק oppreſſit. הָרָה concepit. *inf. k.* הָגָה meditatus eſt.
14 סוּג recedere. 3 *præt. Hoph.* עָמַד ſtetit. 3. *f. k.* רְחוֹב *m.* platea. נְכֹחָה *m.* נְכֹחָה *f.* æquitas, rectitudo.
15 עָדַר congregavit. *N.* defuit. נֶעְדֶּרֶת *part. f.* ſublata. שָׁלַל ſpo-

Digitized by Google

ſpoliavit. *Hitph.* prædæ ſe exponit, mente ſpoliatus.
16 שָׁמֵם deſolatus eſt, obſtupuit. 3. *f. Hithp.* W. r. 28. p. 96.
פָּגַע occurrit, interceſſit. זְרוֹעַ brachium. *r.* זָרַע ſe-
minavit. סָמַךְ fulſit.
17 לָבַשׁ induit. שִׁרְיָה & שִׁרְיֹן lorica. *r.* שָׁרָה ſolvit. כּוֹבַע
m. galea. *r.* כבע. נָקָם ultio. *r.* נָקַם vindicavit.
תִּלְבֹּשֶׁת veſtitus. עָטָה operuit, induit. מְעִיל pallium.
מָעַל prævaricatus eſt. קִנְאָה *f.* zelus. *r.* קָנָא zelo
affectus fuit.
18 גְּמוּלָה retributio. *r.* גָּמַל retribuit. שָׁלֵם integer fuit.
P. rependit. חֵמָה ira. צַר *m.* anguſtus, hoſtis. *r.*
צוּר obſidere. אֹיֵב inimicus. אִי inſula. *r.* איה.
19 מַעֲרָב *m.* occidens. *r.* עָרַב miſcuit. *it.* obtenebratus eſt.
מִזְרָח *m.* oriens. *r.* זָרַח ortus fuit. נָהָר fluvius. *r.*
נָהַר confluxit. נָסַס vexillum erexit.
20 גֹּאֵל redemtor. *r.* גָּאַל redemit. נְאֻם dixit.
21 שׂוּם ponere. פֶּה os. מוּשׁ recedere, dimoveri. 3. *f. k.*

CAP. LX.

1 קוּם *imp. fœm. k.* אור lucere, illuminari. זָרַח ortus eſt.
2 חֹשֶׁךְ tenebræ. כָּסָה texit. עֲרָפֶל *m.* caligo. אום &
לְאוֹם natio. רָאָה 3. *f. N.*
3 נֹגַהּ *f.* ſplendor. *r.* נָגַהּ ſplenduit.
4 קָבַץ congregavit. צַד *m.* latus. *r.* צדד. אָמַן nutrivit.
H. credidit. 3. *pl. fœm. f. N.*
5 נָהַר confluxit. פָּחַד expavit. רָחַב dilatatus eſt. הָפַךְ
convertit. 3. *ſing. f. N.* הָמוֹן populus, tumultus. *r.*
הָמָה tumultuatus fuit. חַיִל *m.* robur. *r.* חיל.
6 שִׁפְעָה agmen. *r.* שפע. גָּמָל *m.* camelus. *r.* גָּמַל re-
tribuit. בֶּכֶר *m.* בִּכְרָה *f.* dromas. *r.* בכר. זָהָב aurum.
לְבֹנָה *f.* thus. *r.* לָבַן lateres formavit. תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל
inſanivit, gloriatus eſt. *P.* laudavit. בִּשֵּׂר nunciavit.
3. *pl. f. P.* (7) אַיִל *m.* aries. *r.* איל. שָׁרַת mini-
ſtravit. 3. *pl. P.* רָצוֹן benevolentia. *r.* רָצָה voluit.
תִּפְאֶרֶת, תִּפְאָרָה ornatus. *r.* פָּאַר glorificavit, ornavit.
8 עָב *m.* nubes. *r.* עוב *H.* הֵעִיב obnubilavit. עוּף vola-
re. יוֹנָה columba. אֲרֻבָּה *f.* cataracta, feneſtra.

by Google

2 עָוֹן perversitas. *r.* עָוָה inique egit. בדל *H.* divisit. סָתַר abscondit se, latuit. (3) גָּאַל redemit. *N.* redemtus, pollutus est. W. r. 43. β. p. 183. אֶצְבַּע digitus. *r.* צָבַע tinxit. שָׂפָה labium. שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus fuit. לָשׁוֹן lingua. עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל defraudavit. הָגָה meditatus est, effatus est. 3. *fam. f. k.* W. r. 30. p. 101.

4 שָׁפַט judicavit. אֱמוּנָה fides. בָּטַח confisus est. שָׁוְא & שָׁו vanitas. *r.* שוא. *al.* שָׁוָה. הָרָה concepit. עָמָל *m.* labor. *r.* עָמַל laboravit.

5 בֵּיצָה *f.* ovum. *r.* ביץ. צִפְעוֹנִי *m.* basiliscus. *r.* צפע. בָּקַע discidit, rupit, excludit. קוּרִים telæ. *r.* קור. עַכָּבִישׁ aranea. *r.* עכב. אָרַג texuit. זור alienari, comprimi. *al.* זָרָה sparsit. W. r. 33. p. 125. אֶפְעֶה *f.* vipera. *r.* פָּעָה sibilavit. (6) כָּסָה operuit. 3. *pl. f. Hithp.* פֹּעַל opus. *r.* פָּעַל operatus est. חָמָס violentia. כַּף vola, manus. (7) רוּץ currere. 3. *f. K.* W. r. 36. p. 148. מָהַר dotavit. *P.* festinavit. שָׁפַךְ effudit. נָקִי *m.* innocens. *r.* נָקָה purus fuit. מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit. שֹׁד vastatio. *r.* שָׁדַד devastavit. שֶׁבֶר fractio. *r.* שָׁבַר fregit. מְסִלָּה *f.* trita via. *r.* סָלַל aggeravit. (8) מַעְגָּל orbita. *r.* עגל. נָתִיב semita. *r.* נתב. עָקַשׁ pervertit. (9) רָחַק procul fuit. נשג *H.* הִשִּׂיג attigit. קָוָה exspectavit. 1. *f. P.* חֹשֶׁךְ tenebræ. נְגֹהָה *f.* splendor. *r.* נָגַהּ splenduit. אֲפֵלָה caligo, obscuritas. *r.* אפל. הָלַךְ 1. *f. P.*

10 גִּשֵּׁשׁ palpavit. עִוֵּר cæcus. *r.* עור evigilare. *Pih.* excæcavit. קִיר *m.* paries. כָּשַׁל offendit. צָהֳרַיִם meridies. *r.* צהר. נֶשֶׁף tenebræ. *r.* נָשַׁף pavit. אַשְׁמַנִּים pinguedines. *r.* שָׁמֵן pinguis fuit. *al.* אָשַׁם desolatus fuit, reus fuit. (11) הָמָה fremuit. 3. *f. K.* W. r. 30. p. 101. דֹּב ursus. r. דבב. הָגָה meditatus est. *it.* gemuit. יוֹנָה columba. *r.* יָנָה oppressit.

12 פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע defecit, prævaricatus est.

13 כִּחֵשׁ mentitus est. נָסַג vel סוּג avertere se, recedere. סָרָה *f.* apostasia. *r.* סוּר recedere. עֹשֶׁק fraus. *r.* עָשַׁק oppressit. הָרָה concepit. *inf. k.* הָגָה meditatus est.

14 סוּג recedere. 3 *præt. Hoph.* עָמַד stetit. 3. *f. k.* רְחוֹב *m.* platea. נֹכַח *m.* נְכֹחָה *f.* æquitas, rectitudo.

15 עָדַר congregavit. *N.* defuit. נֶעְדֶּרֶת *part. f.* sublata. שָׁלַל spo-

ſpoliavit. *Hitph.* prædæ ſe exponit, mente ſpoliatus.
16 שָׁמֵם deſolatus eſt, obſtupuit. 3. *f. Hithp.* W. r. 28. p. 96.
פָּגַע occurrit, interceſſit. זְרוֹעַ brachium. *r.* זָרַע ſe-
minavit. סָמַךְ fulſit.
17 לָבַשׁ induit. שִׁרְיָה & שִׁרְיָן lorica. *r.* שָׁרָה ſolvit. כּוֹבַע
m. galea. *r.* כבע. נָקָם ultio. *r.* נָקַם vindicavit.
תִּלְבֹּשֶׁת veſtitus. עָטָה operuit, induit. מְעִיל pallium.
מָעַל prævaricatus eſt. קִנְאָה *f.* zelus. *r.* קִנֵּא zelo
affectus fuit.
18 גְּמוּלָה retributio. *r.* גָּמַל retribuit. שָׁלַם integer fuit.
P. rependit. חֵמָה ira. צַר *m.* anguſtus, hoſtis. *r.*
צור obſidere. אֹיֵב inimicus. אִי inſula. *r.* אוה.
19 מַעֲרָב *m.* occidens. *r.* עָרַב miſcuit. *it.* obtenebratus eſt.
מִזְרָח *m.* oriens. *r.* זָרַח ortus fuit. נָהָר fluvius. *r.*
נָהַר confluxit. נָסַס vexillum erexit.
20 גֹּאֵל redemtor. *r.* גָּאַל redemit. נְאֻם dixit.
21 שׂוּם ponere. פֶּה os. מוּשׁ recedere, dimoveri. 3. *f. k.*

CAP. LX.

1 קוּמִי *imp. fœm. k.* אור lucere, illuminari. זָרַח ortus eſt.
2 חֹשֶׁךְ tenebræ. כָּסָה texit. עֲרָפֶל *m.* caligo. אוּם &
לְאוֹם natio. רָאָה 3. *f. N.*
3 נֹגַהּ *f.* ſplendor. *r.* נָגַהּ ſplenduit.
4 קָבַץ congregavit. צַד *m.* latus. *r.* צדד. אָמַן nutrivit.
H. credidit. 3. *pl. fœm. f. N.*
5 נָהַר confluxit. פָּחַד expavit. רָחַב dilatatus eſt. הָפַךְ
convertit. 3. *ſing. f. N.* הָמוֹן populus, tumultus. *r.*
הָמָה tumultuatus fuit. חַיִל *m.* robur. *r.* חיל.
6 שִׁפְעָה agmen. *r.* שפע. גָּמָל *m.* camelus. *r.* גָּמַל re-
tribuit. בֵּכֶר *m.* בִּכְרָה *f.* dromas. *r.* בכר. זָהָב aurum.
לְבֹנָה *f.* thus. *r.* לָבַן lateres formavit. תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל
inſanivit, gloriatus eſt. *P.* laudavit. בִּשֵּׂר nunciavit.
3. *pl. f. P.* (7) אַיִל *m.* aries. *r.* איל. שֵׁרֵת mini-
ſtravit. 3. *pl. P.* רָצוֹן benevolentia. *r.* רָצָה voluit.
תִּפְאֶרֶת, תִּפְאָרָה ornatus. *r.* פֵּאֵר glorificavit, ornavit.
8 עָב *m.* nubes. *r.* עוב *H.* הֵעִיב obnubilavit. עוּף vola-
re. יוֹנָה columba. אֲרֻבָּה *f.* cataracta, feneſtra.

9 אֳנִי *m.* navis. *r.* אָנָה luxit. כֶּסֶף argentum. *r.* כָּסַף
appetivit. (10) נֵכָר *m.* alienus. *r.* נָכַר alienus
fuit. חוֹמָה murus. *r.* חמה. קֶצֶף ira fervens. *r.* קָצַף
efferbuit ira. נכה *H.* percussit. רָצוֹן voluntas, bene-
placitum. *r.* רָצָה voluit. רָחַם misertus est.
11 פָּתַח aperuit. שַׁעַר porta. תָּמִיד jugiter. סָגַר clausit.
3. *f. N.* בּוֹא *inf. H.* חַיִל robur, exercitus. גּוֹי gens.
נָהַג duxit. (12) מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regna-
vit. עָבַר servivit. 3. *f. k.* אָבַד periit. 3. *f. k.* חָרַב
siccatus, vastatus est. *inf.* & 3. *f. k.* (13) בְּרוֹשׁ *m.* abies.
r. ברש. תִּדְהָר tæda, arbor resinam ferens. *r.* דָּהַר
plausit. תְּאַשּׁוּר *m.* buxus. *r.* אָשַׁר incessit. *it.* beavit.
פֵּאֵר ornavit. מִקְדָּשׁ sanctuarium. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit.
מָקוֹם locus. כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit.
14 שָׁחַח incurvavit se. עָנָה respondit, afflixit. *part. P.*
שָׁחָה incurvatus est. נָאַץ sprevit. *part. P.*
15 עָזַב reliquit שָׂנֵא odit. *part. Pah.* עָבַר transiit. גָּאוֹן
excellentia. *r.* גָּאָה excelsus fuit. מָשׂוֹשׂ gaudium. *r.*
שׂוּשׂ gaudere. (16) יָנַק suxit. חָלָב & חֵלֶב lac.
r. חלב. שֹׁד & שַׁד mamma. ישע *part. H.* גָּאַל *part.*
k. אָבִיר *m.* fortis. *r.* אבר. (17) נְחֹשֶׁת æs. *r.* נָחַשׁ
auguratus est. בַּרְזֶל ferrum. אֶבֶן lapis. *r.* אבן. פְּקֻדָּה
f. visitatio. *r.* פָּקַד visitavit. נוֹגֵשׂ exactor. *r.* נָגַשׂ
exegit. (18) חָמָס violentia. *r.* חָמַס abstulit. שֹׁד
vastitas. שֶׁבֶר annona. גְּבוּל *m.* terminus. *r.* גָּבַל
determinavit. תְּהִלָּה *f.* laus. *r.* הָלַל insanivit, glo-
riatus est. *Pih.* laudavit. (19) שֶׁמֶשׁ sol. אוֹר lux.
נֹגַהּ *f.* splendor. *r.* נָגַהּ splenduit. יָרֵחַ *m.* luna. *r.*
ירח. אור lucere. 3. *f. H.* תִּפְאָרָה, תִּפְאֶרֶת ornatus. *r.* פָּאַר.
20 אָסַף collegit. 3. *f. N.* שָׁלֵם integer, completus fuit. אֵבֶל
luctus. *r.* אָבַל luxit. (21) יָרַשׁ hæreditavit. 3. *f. k.*
נֵצֶר surculus. *r.* נָצַר custodivit. מַטָּע plantatio. *r.*
נָטַע plantavit.
22 עָצוּם robustus. *r.* עָצַם roboratus est. חוּשׁ festinare.

CAP. LXI.

1 מָשַׁח unxit. בִּשֵּׂר annunciavit. עָנָו miser, mansuetus,
humilis. *r.* עָנָה respondit. *it.* afflixit. חָבַשׁ alligavit,
obli-

obligavit. שָׁבַר fregit. קָרָא prædicavit. שָׁבָה captivum duxit. *part. Pah.* דְּרוֹר *m.* libertas. *r.* דרר. אָסַר vinxit, ligavit. *part. Pah.* פְּקַח־קוֹחַ omnimoda apertio. פָּקַח aperuit. קוֹחַ *m.* carcer. *r.* לָקַח sumsit.
2 שָׁנָה annus. רָצוֹן *m.* beneplacitum. *r.* רָצָה voluit. נָקָם ultio. נִחַם consolatus est. אָבֵל lugens. *r.* אָבַל luxit.
3 פְּאֵר *m.* ornatus. *r.* פֵּאֵר ornavit, glorificavit. אֵפֶר cinis, pulvis *r.* אפר. שֶׁמֶן oleum. *r.* שָׁמַן. שָׂשׂוֹן gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere. מַעֲטֶה *m.* pallium. *r.* עָטָה amictus est, operuit. תְּהִלָּה *f.* laus. *r.* הָלַל insanivit, gloriatus est. *P.* laudavit. כֵּהָה contractum. *r.* כָּהָה caligavit. *it.* coërcuit. אֵלָה *m.* אַלּוֹן *m* אַלָּה *f.* quercus. *r.* אָלָה exsecratus est. vid. *r.* איל. מַטַּע *m.* planta. *r.* נָטַע plantavit.
4 בָּנָה ædificavit. חָרְבָּה vastitas, desolatio. *r.* חָרַב. שָׁמֵם desolavit, desolatus est. שׁוֹמֵם *m.* שֹׁמֵמָה *f.* desolans, desolatio. רִאשׁוֹן primus. קוּם surgere. 3. *f. P.* חִדֵּשׁ restauravit, innovavit. עִיר urbs. חוֹרֵב desolatio. *r.* חָרַב devastatus fuit. דּוֹר ætas.
5 עָמַד stetit. זָר alienus. *r.* זור alienari. רָעָה pavit. צֹאן grex. נֵכָר alienus. אִכָּר *m.* agricola. *r.* אכר. כּוֹרֵם vinitor. *r.* כרם.
6 כֹּהֵן sacerdos. *r.* כָּהַן sacerdotio functus est. מְשָׁרֵת minister. *r.* שֵׁרֵת ministravit. חַיִל vis. *it.* opes. *r.* חיל. כָּבוֹד gloria. יָמַר *pro* אָמַר *Hithp.* gloriatus est, se extulit. 2. *pl. f. Hithp.*
7 בֹּשֶׁת pudor. *r.* בּוֹשׁ erubescere. מִשְׁנֶה duplicitas. *r.* שָׁנָה iteravit. כְּלִמָּה *f.* ignominia. *r. N.* נִכְלַם ignominia affectus fuit. רָנַן cantavit. חֵלֶק pars. *r.* חָלַק partitus est. שִׂמְחָה gaudium.
8 אָהַב dilexit. שָׂנֵא odit. גָּזֵל rapina. *r.* גָּזַל diripuit. פְּעֻלָּה *f.* opus. *r.* פָּעַל operatus est. כָּרַת excidit.
9 יָדַע *præt. N.* צֶאֱצָאִים filii. *r.* יָצָא exivit. תָּוֶךְ medium. *r.* תוך. נָכַר agnovit. 3. *f. H.* בָּרַךְ genua flexit, benedixit.
10 שׂוּשׂ gaudere. *inf. k.* & 1. *f. H.* W. r. 36. p. 148. גִּיל exultare. לָבֵשׁ induit. יֶשַׁע *m.* salus. *r.* ישע *N.* נוֹשַׁע servatus est. מְעִיל *m.* pallium. *r.* מָעַל prævaricatus est. יָעַט amicivit. חָתָן sponsus. כִּהֵן sacerdotem egit. כַּלָּה *f.* sponsa. *r.* כָּלַל absolvit. עָדָה ornavit.

navit. 3. *fœm.f.k.*W. r. 30. p. 106. כְּלִי instrumentum, vas. *r.* כָּלָה consumtus est.

11 צֶמַח *m.* germen. *r.* צָמַח germinavit. גַּן *m.* גַּנָּה *f.* hortus. *r.* גָּנַן protexit. זֵרוּעַ sativum. *r.* זָרַע seminavit.

CAP. LXII.

1 חָשָׁה siluit. שָׁקַט quievit. נֹגַהּ *f.* splendor. *r.* נָגַהּ splenduit. לַפִּיד lampas. *r.* לפד. בָּעַר arsit.

2 חָדָשׁ novus. *r.* חִדֵּשׁ renovavit. נָקַב perforavit, expressit.

3 עֲטָרָה, עֲטֶרֶת corona. *r.* עָטַר circumdedit. תִּפְאֶרֶת ornatus. צָנִיף cidaris. *r.* צָנַף circumdedit. מְלוּכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.

4 עָזַב reliquit. *part. Pah.* שְׁמָמָה desolatio. חֵפֶץ voluntas, beneplacitum. *r.* חָפֵץ voluit, acquievit. בָּעַל maritus fuit, uxorem duxit. בְּעוּלָה *f.* adamata, dilecta, maritata. (5) בָּחוּר *m.* juvenis. *r.* בָּחַר elegit. בְּתוּלָה virgo. *r.* בתל. מָשׂוֹשׂ gaudium. *r.* שׂוּשׂ 3.*f. H.* חָתָן sponsus. *r.* הִתְחַתֵּן affinitatem iniit. כַּלָּה sponsa. *r.* כָּלַל absolvit.

6 פָּקַד perfecit. חָשָׁה siluit. זָכַר recordatus est. *part. H.* דֳּמִי silentium. *r.* דָּמָה similis fuit, siluit.

7 כּוּן aptare. *P.* כּוֹנֵן stabilivit. שׂוּם ponere. תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל. (8) נִשְׁבַּע juravit. יָמִין *m.* dexter. *r.* ימן *H.* הֵימִין dexteram petiit. זְרוֹעַ brachium. *r.* זָרַע seminavit. עֹז robur. *r.* עָזַז corroboravit. דָּגָן frumentum. *r.* דגן. אֹיֵב inimicus. שָׁתָה bibit. נֵכָר peregrinus. תִּירוֹשׁ *m.* mustum. *r.* יָרַשׁ jure hæreditario possedit. יָגַע laboravit.

9 אָסַף collegit. *part. P.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. קָבַץ congregavit. חָצֵר *m.* atrium. *r.* חצר.

10 שַׁעַר porta. פָּנָה respexit. *P.* præparavit. סָלַל stravit *viam, imp. k.* מְסִלָּה *f.* via. סָקַל lapidavit. *it.* lapides removit. רוּם elatum esse. *Hithp.* extulit se. נֵס vexillum. *r.* נָסַס vexillum erexit. קָצֶה finis. יֶשַׁע salus. שָׂכָר *m.* merces. *r.* שָׂכַר mercede conduxit. פְּעֻלָּה opus.

12 גָּאַל redemit. דָּרַשׁ quæsivit. עָזַב reliquit.

CAP.

Digitized by Google

CAP. LXIII.

1 חָמוּץ tinctus, aspersus. *r.* חָמֵץ fermentatus fuit. הָדוּר
honoratus. *part. Pah. r.* הָדַר honoravit. צֹעֶה vagans.
part. Ben. r. צָעָה peregrinatus est, movit se. כֹּחַ *m.*
robur. רַב multus. ישע *H.* salvavit.
2 אָדֹם ruber. *r.* אָדַם nituit, rubicundus fuit. לְבוּשׁ in-
dumentum. בֶּגֶד vestis. דָּרַךְ calcavit. *part. K.* גַּת *f.*
torcular. *r.* גתת.
3 פּוּרָה *f.* torcular. *r.* פור disrumpi. לְבַדִּי solus. אַף ira.
רָמַס conculcavit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 166. & r. 33. p. 130.
חֵמָה & חֵמָא excandescentia. נָזָה aspersus est. 3. *f. k.*
W. r. 33. p. 132. נֵצַח *m.* robur. מַלְבּוּשׁ vestis. גָּאַל
redemit. *P.* polluit. 1. *f.* & 1. *præt. compos. al.* א *pro*
ה est. 1. *præt. H.*
4 נָקָם vindicta. *r.* נָקַם ultus est. (5) נָבַט intuitus
est. עָזַר auxiliatus est. שָׁמֵם vastatus est, obstupuit.
סָמַךְ fulsit. (6) בּוּס conculcare. 1. *f. k.* שָׁכַר ine-
briatus est. 1. *fut. Pih.* יָרַד 1. *f. H.*
7 חֶסֶד gratia. זָכַר recordatus est. 1. *f. H.* תְּהִלָּה laus. *r.*
הָלַל insanivit. *P.* laudavit. גָּמַל retribuit. רַחֲמִים mi-
serationes. (8) שָׁקַר mentitus est. 3. *pl. f. P.*
9 צָרָה angustia. *r.* צור. מַלְאָךְ angelus. *r.* לאך. פָּנִים fa-
cies. *r.* פָּנָה. אַהֲבָה amor. חֶמְלָה *f.* clementia. *r.* חָמַל
pepercit. נָטַל levavit. 3. *sing. f. Pih.* נָשָׂא tulit. 3. *f. P.*
10 עָצַב dolore affecit. מָרָה rebellavit. הָפַךְ mutavit, vertit.
3. *f. N.* אוֹיֵב *m.* inimicus. *r.* אָיַב odio habuit.
11 עָלָה ascendit. *H.* הֶעֱלָה eduxit. רֹעֶה pastor. *r.* רָעָה pavit.
קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit. זְרוֹעַ brachium.
12 יָלַךְ ivit. *H.* duxit. *part. H.* תִּפְאֶרֶת gloria. בָּקַע scidit.
13 תְּהוֹם *m.* abyssus. *r.* תהם. סוּס *m.* equus. כָּשַׁל im-
pegit. 3. *pl. N.*
14 בְּהֵמָה bestia. בִּקְעָה vallis, convallis, campus. *r.* בָּקַע dis-
cidit. נוּחַ quiescere. 3. *f. fœm. f. H.* נָהַג duxit, addu-
xit. 2. *præt. P.*
15 זְבוּל habitaculum. *r.* זָבַל habitavit. קִנְאָה zelus. *r.* קָנָא
zelavit. גְּבוּרָה virtus. *r.* גָּבַר invaluit. הָמוֹן mul-
titudo, turba. *r.* הָמָה perstrepuit. מֵעִים viscera. *r.*
מעה. רַחַם miseratio. אפק *Hithp.* הִתְאַפֵּק fortiter
se

Digitized by Google

ſe continuit. (16) אָב pater. נָכַר alienus fuit, agnovit. גֹּאֵל redemptor.

17 תָּעָה erravit. 2.*f.H.* דֶּרֶךְ via. קָשָׁה & קשה *H.* obduravit. לֵב cor. יִרְאָה timor. *r.* יָרֵא. שֵׁבֶט virga, ſceptrum, tribus. נַחֲלָה poſſeſſio.

18 מִצְעָר parum. *r.* צָעַר diminutus eſt. יָרַשׁ hæreditavit. בוס conculcare. 3.*præt. P.* צַר hoſtis. *r.* צור obſidere.

19 מָשַׁל dominatus eſt. לוּא utinam. קָרַע ſcidit, fidit, diſrupit. יָרַד deſcendit. נָזַל diffluxit. 3.*præt.K.irreg.*

CAP. LXIV.

1 קָדַח accendit, conflagravit. *inf. k.* הֲמָסִים ſtipulæ. *r.* המס. בָּעָה tumuit, ebullivit. יָדַע *præt. H.* צַר hoſtis. רָגַז commotus fuit.

2 עָשָׂה *inf. K.* נוֹרָאוֹת terribilia. *r.* יָרֵא timuit. *part. N.* קָוָה expectavit. הַר mons. נָזַל diffluxit.

3 עוֹלָם æternum, ſeculum. אָזַן attendit. זוּלָה præter. חָכָה expectavit. *part. P.*

4 פָּגַע occurrit. 2. *præt. K.*W.r.34.p.138. שׂוּשׂ gaudere. קָצַף ira efferbuit. חָטָא peccavit. 1. *f. K.* ישע *H.* הוֹשִׁיעַ ſalvavit. 1.*f. N.*

5 טָמֵא *m.* immundus. *r.* טָמֵא immundus fuit. עִדִּים remotiones, abjecta. *it.* pannus menſtruatus. *r.* עָדָה ornavit ſe. בָּלָה veteravit. *al.* נָבֵל cecidit, emarcuit. 1.*f.H.* עָלֶה folium. *r.* עָלָה aſcendit. עָוֹן iniquitas. נָשָׂא 3.*pl. f. k.*

6 עוּר expergiſci. *part. Hithp.* חָזַק invaluit. *H.* confirmavit, apprehendit. סָתַר abſcondidit. מוּג diſſolvere. *Niph.* נָמוֹג diſſolutus eſt.

7 חֹמֶר lutum. יוֹצֵר fictor. *r.* יָצַר finxit.

8 נָבַט intuitus eſt. *imp. H.*

9 עִיר civitas. שְׁמָמָה deſolatio.

10 תִּפְאֶרֶת decus. הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. שָׂרַף combuſſit. מַחְמָד deſiderium, deſiderabile. *pl.* מַחֲמַדִּים *r.* חָמַד deſideravit. חָרְבָּה *f.* deſolatio. *r.* חָרֵב devaſtatus eſt.

11 אפק *Hithp.* הִתְאַפֵּק continuit ſe. חָשָׁה tacuit. עָנָה reſpondit. *P.* עִנָּה afflixit.

CAP.

Digitized by

CAP. LXV.

1 דָּרַשׁ quæsivit. שָׁאַל quæsivit. מָצָא invenit. בִּקֵּשׁ quæ-
sivit. (2) פָּרַשׂ expandit. סוֹרֵר contumax. *r.* סָרַר
refractarius fuit. מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit.
3 כָּעַס indignatus est. *P.* כִּעֵס irritavit. *part. H.* פָּנִים facies.
תָּמִיד jugiter. זָבַח sacrificavit. גַּן *m.* גַּנָּה *f.* hortus.
קִטֵּר suffivit. לְבֵנִים lateres. *r.* לָבַן lateres formavit.
4 קֶבֶר sepulchrum. *r.* קָבַר sepelivit. נְצוּרִים *m.* custo-
diti. *al.* vastitates, speluncæ, antra. *r.* נָצַר servavit. לִין
pernoctare. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. p. 148. חֲזִיר *m.* porcus.
r. חזר. פָּרָק *m* frustum. *r.* פָּרַק rupit. פִּגּוּל abomi-
natio. *r.* פגל. (5) עָשָׁן *m.* fumus. *r.* עָשַׁן fuma-
vit. יָקַד exarsit. *part. k.* (6) כָּתַב scripsit. חָשָׁה
tacuit. שִׁלֵּם retribuit. חֵיק sinus. *r.* חיק.
7 קִטֵּר adolevit. הַר mons. גִּבְעָה collis. *r.* גבע. חָרַף
exprobravit. מָדַד mensuravit. *P.* מִדֵּד mensus est.
8 תִּירוֹשׁ *m.* mustum. *r.* יָרַשׁ jure hæreditario possedit.
אֶשְׁכּוֹל botrus. *r.* שָׁכֹל orbatus fuit. שִׁחֵת perdidit.
9 יָצָא 1. *præt. H.* יָרַשׁ hæreditavit. בָּחִיר *m.* electus. *r.*
בָּחַר elegit. שָׁכַן habitavit.
10 נָוֶה *f.* habitatio. *r.* נָוָה inhabitavit. רֵבֶץ *m.* cubile. *r.*
רָבַץ cubuit. בָּקָר *m.* bos. *r.* בִּקֵּר quæsivit. דָּרַשׁ quæ-
sivit. (11) שָׁכַח oblitus est. עָרַךְ disposuit. גַּד
m. turma. *r.* גָּדַד turmatim convenit. שֻׁלְחָן *m.* mensa.
r. שָׁלַח misit. מְנִי *m.* numerus. *sc. deorum sive populo-
rum. r.* מָנָה numeravit. מִמְסָךְ libamen. *r.* מָסַךְ
miscuit. (12) מָנָה numeravit. 1. *præt. k.* W. r.
34. p. 142. טֶבַח mactatio. *r.* טָבַח mactavit. כָּרַע in-
curvavit se. חָפֵץ voluit.
13 רָעֵב esurivit. צָמֵא sitivit. שָׂמַח lætatus est. בּוֹשׁ eru-
bescere.
14 רָנַן cecinit. צָעַק clamavit. כְּאֵב *m.* dolor. *r.* כָּאַב do-
luit. שֶׁבֶר *m.* contritio. *r.* שָׁבַר confregit. ילל *H.*
הֵילִיל ejulavit. (15) ינח *H.* הִנִּיחַ dimi-
sit, reliquit, posuit. שְׁבוּעָה *m.* juramen-
tum. *r.* שבע *N.* juravit. מוּת mori. *H.* הֵמִית in-
terfecit. (16) בָּרַךְ benedixit. *part. Hithp.* אָמֵן
veri-

Digitized by Google

veritas, vere. שבע N. juravit. שָׁכַח oblivisci. צָרָה
angustia. רִאשׁוֹן prior. סָתַר abscondit. עַיִן oculus.
17 בָּרָא creavit. חָדָשׁ m. novus. r. חִדֵּשׁ innovavit. זָכַר
meminit. עָלָה ascendit. לֵב cor.
18 שׂוּשׂ gaudere. imp. H. W. r. 36. p. 150. גִּיל exultare.
גִּילָה exultatio. עַד æternitas. מָשׂוֹשׂ m. gaudium.
19 בְּכִי m. fletus. r. בָּכָה flevit. זְעָקָה clamor. r. זָעַק clamavit.
20 עוּל m. infantulus. r. עוּל sugere. זָקֵן senex. מָלֵא
plenus fuit. 3. f. P. יוֹם dies. pl. anni. נַעַר puer. מֵאָה
centum. מוּת 3. f. k. קָלַל vilis fuit. P. קִלֵּל maledixit.
21 בָּנָה ædificavit. בַּיִת domus. נָטַע plantavit. כֶּרֶם
m. vinea. r. כרם. פְּרִי m. fructus. r. פָּרָה fructuosus fuit.
22 אַחֵר alius. r. אָחַר moratus est. יָשַׁב habitavit. בָּלָה.
veteravit, vetustate contritus est.
23 יָגַע laboravit. רִיק frustra. r. H. הֵרִיק evacuavit. יָלַד
genuit. בֶּהָלָה conturbatio. r. בהל N. נִבְהַל perturbatus fuit. צֶאֱצָאִים nepotes. r. יָצָא exivit.
25 זְאֵב m. lupus. r. זאב. טָלֶה m. agnus. r. טלה. רָעָה pavit. 3. pl. f. k. W. r. 34. p. 136. אַרְיֵה m. leo. r. אָרָה
decerpsit. בָּקָר bos. תֶּבֶן m. stramen. r. תבן. נָחָשׁ
serpens. r. נִחֵשׁ auguratus est. עָפָר pulvis. לֶחֶם
panis. r. לָחַם comedit. רָעַע malum fuit, nocuit.
שִׁחֵת corrupit 3. f. H.

CAP. LXVI.

1 כִּסֵּא m. thronus. r. כסא. הֲדֹם m. scabellum. r. הדם. רֶגֶל
pes. בָּנָה ædificavit. מְנוּחָה requies. r. נוּחַ quiescere.
2 נִבַּט intuitus est. 1. f. H. עָנִי m. afflictus. r. עָנָה respondit P. afflixit. נָכֵה percussus r. נָכָה N. percussus fuit.
חָרֵד trepidus. r. חָרַד tremuit. (3) שָׁחַט mactavit.
שׁוֹר bos. r. שׁוּר canere. it. contemplari. נכה H. הִכָּה
percussit. part. H. W. r. 38. p. 166. זָבַח mactavit. שֶׂה
ovis, pecus עָרַף decollavit. כֶּלֶב canis. r. כלב. עָלָה
ascendit. H. הֶעֱלָה obtulit. חֲזִיר m. porcus. r. חזר.
זָכַר recordatus est. H. memoravit. it. adolevit. לְבוֹנָה
m. thus. אָוֶן m. iniquitas, dolus. r. און. שִׁקּוּץ m.
abomi-

abominatio. r. שָׁקַץ abominatus eſt. חָפֵץ voluit. placuit. (4) בָּחַר elegit. תַּעֲלוּלִים ludificationes. r. עוֹלֵל operatus eſt. Arab. debilis fuit. גּוּר peregrinari, timere. מְגוּרָה formido. בּוֹא 1. f. H.

5 שָׂנֵא odio habuit. כָּבֵד gravis fuit. נדה P. נִדָּה ejecit. בּוֹשׁ pudefieri.

6 שָׁאוֹן tumultus. r. שָׁאָה tumultuatus eſt. הֵיכָל m. templum. r. הכל שָׁלֵם integer fuit. P. rependit. גְּמוּל m. retributio. r. גָּמַל retribuit. אֹיֵב m. inimicus. r. אָיַב odio habuit. (7) חוּל parturire. 3. f. H. חֵבֶל m. dolor. r. חָבַל obligavit. it. obſtrinxit. מלט H. enixa eſt, eripuit. זָכָר maſculus. r. זָכַר recordatus eſt.

8 חול 3. f. Hoph. יָלַד 3. f. N. פַּעַם vice. r. פָּעַם agitavit.

9 שָׁבַר fregit. יָלַד 1. f. H. part. H. עָצַר occluſit.

10 שָׂמַח lætatus eſt. imp. k. גִּיל exultare imp. H. אָהֵב amavit. שׂוּשׂ gaudere. מָשׂוֹשׂ gaudium. אָבַל luxit. part. Hithp. (11) יָנַק ſuxit. 2. pl. f. k. W. r. 37. p. 162. שָׂבַע ſatiatus eſt. שֹׁד & שַׁד m. mamma. תַּנְחוּמִים conſolationes. r. נָחַם N. conſolationem admiſit. מָצַץ & מָצָה exſuxit, expreſſit. ענג Hithp. הִתְעַנֵּג delectavit ſe. זִיז m. ſplendor. r. זוז. כָּבוֹד gloria.

12 נָטָה extendit ſe. נָהָר m. fluvius. נַחַל m. torrens, fluvius. שָׁטַף inundavit. צַד m. latus. r. צדד. נָשָׂא 2. f. N. בֶּרֶךְ m. genu. r. בָּרַךְ benedixit. it. genua flexit. שׁעה vel שעע P. שִׁעֲשַׁע oblectavit. 2. f. Pûal. W. r. 26. p. 91. (13) נִחַם P. conſolatus eſt. 1. & 3. f. P. & 2. f. Pyh. (14) לֵב m. cor. r. לבב. עֶצֶם m. os, oſſis. r. עָצַם corroboratus eſt. דֶּשֶׁא m. herba. r. דָּשָׁא progerminavit. פָּרַח efflotuit, progerminavit. זָעַם indignatus fuit. אֹיֵב inimicus.

15 סוּפָה f. turbo. r. סוּף conſumi. מֶרְכָּבָה f. currus. r. רָכַב equitavit. שׁוּב reverti. H. הֵשִׁיב retribuit. חֵמָה æſtus iræ. r. יָחַם incaluit. גְּעָרָה increpatio. לַהַב flamma. r. להב. (16) שָׁפַט judicavit. Niph. diſceptavit. רָבַב multiplicatus eſt. חָלָל m. confoſſus. r. חָלַל confoſſus eſt. (17) טָהַר mundus fuit. P. טִהַר purificavit. part. Hithp. גַּן m. גַּנָּה f. hortus. תָּוֶךְ medium. r. תוך. בָּשָׂר caro. חֲזִיר m. ſus. r. חזר. שֶׁקֶץ abominatio. r. שָׁקַץ abominatus eſt. עַכְבָּר m. mus.

Digitized by Google

m. mus. r. עכב. סוף consumi. (18) מַעֲשֶׂה opus. מַחֲשָׁבָה f. cogitatio. r. חָשַׁב cogitavit. קָבַץ congregavit. לָשׁוֹן lingua. r. לָשַׁן. lingua detraxit.
19 שׂוּם ponere. אוֹת signum. שָׁלַח misit. פָּלִיט profugus. r. פָּלַט effugit. H. הִפְלִיט eripuit. תַּרְשִׁישׁ urbs maritima. r. תרשׁ. מָשַׁךְ traxit. קֶשֶׁת arcus. אִי insula. שֵׁמַע fama. r. שָׁמַע audivit. נגד H. annuntiavit.
20 בּוֹא venire. H. adducere. מִנְחָה f. oblatio. r. נָחָה adduxit. צַבִּים currus camerati. r. צָבָה intumuit. פֶּרֶד m. mulus. r. פָּרַד separavit. כִּרְכָּרוֹת veredarii, cameli, dromadæ. r. כִּרְכֵּר saltavit. כְּלִי vas. טָהוֹר mundus. r. טָהֵר mundus fuit.
21 לָקַח accepit. 1. f. k. W. r. 38. p. 170.
22 עָמַד stetit.
23 חֹדֶשׁ mensis. שַׁבָּת sabbatum. בָּשָׂר caro. שָׁחָה incurvavit se. Hithp. הִשְׁתַּחֲוָה (24) פֶּגֶר m. cadaver. r. פגר lassus fuit. פָּשַׁע prævaricatus est. תּוֹלֵעָה & תּוֹלַעַת vermis. r. תלע. כָּבָה extinxit. 3. f. k. W. r. 33. p. 126 דֵּרָאוֹן fastidium, execratio, contemptus. r. דרא

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

JEREMIÆ.

CAP. I.

1 כֹּהֵן sacerdos. (2) יוֹם dies. מָלַךְ regnavit. inf. K.
3 תֹּם m. integritas. r. תָּמַם absolutus est. עַשְׁתֵּי־עָשְׂרֵה undecim, undecimus. גָּלָה migravit, abductus fuit in captivitatem. inf. k. (5) יָצַר finxit, formavit. 1. f. k. בֶּטֶן venter. יָדַע cognovit. 1. præt. k. יָצָא exivit. 2. f. k. רֶחֶם uterus. קָדַשׁ paratus, sanctus est. P. & H. sanctificavit. 1. præt. H. נָבִיא propheta. r. נבא N. prophetavit. גּוֹי gens. נָתַן dedit.
6 אֲהָהּ ahah, ah. Interjectio dolentis. דִּבֶּר locutus est. inf. P. נַעַר puer. (7) שָׁלַח misit. יָלַךְ ivit. צִוָּה præcepit.
8 יָרֵא timuit. נצל N. נִצַּל evasit, eripuit se, ereptus fuit. inf. H. נָאַם dixit. nom. part. constr. נְאֻם dictum.
9 נָגַע tetigit, attigit. 3. f. H. W. r. 27. m. III. 1. p. 92.
10 רָאָה vidit. imp. K. פָּקַד visitavit. H. commisit, præfecit.

fecit. 1. *præt. H.* מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ. נָתַשׁ evulsit, exstirpavit. *inf. k.* נָתַץ diruit, destruxit. *inf. K.* אָבַד perdidit. *inf. H.* הָרַס diruit, destruxit. *inf. k.* בָּנָה ædificavit. *inf. k.* נָטַע plantavit. *inf. k.*
11 מַקֵּל *m.* baculus. שָׁקֵד *m.* amygdalus. *r.* שָׁקַד sedulus, assiduus fuit. *part. k.*
12 יָטַב bene, bonum fuit. 2. *præt. H.* עָשָׂה fecit. *inf. k.*
13 סִיר olla. נָפַח spiravit, efflavit, *part. Pah.* צָפוֹן septentrio.
14 פָּתַח aperuit. 3. *f. N.* יָשַׁב habitavit. *part. k.*
15 קָרָא vocavit. *part. k.* מִשְׁפָּחָה familia. בּוֹא 3. *præt. K.* נָתַן dedit. כִּסֵּא *m.* solium, thronus. פֶּתַח ostium. שַׁעַר porta. חוֹמָה *f.* murus. עִיר civitas.
16 עָזַב reliquit. קָטַר fumigavit, suffitum excitavit. 3. *f. P.* אַחֵר alius. שָׁחָה abjecit, prostravit, incurvavit se. 3. *f. Hith p.* W. r. 28. m. III. 1. p. 96. מַעֲשֶׂה opus.
17 אָזַר cinxit. 2. *f. k.* מָתְנַיִם lumbi. קוּם surgere. צִוָּה 1. *f. P.* חָתַת fractus, attritus, consternatus fuit. 2. *f. N.* & 1. *f. H.* W. r. 41. *α.* p. 175.
18 מִבְצָר *m.* munitio. *r.* בָּצַר. עַמּוּד columna. בַּרְזֶל ferrum. נְחֹשֶׁת æs. שַׂר princeps.
19 לָחַם edit, pugnavit. יָכֹל potuit.

CAP. II.

1 חֶסֶד benignitas, pietas. נְעוּרִים *f. pl.* pueritia, adolescentia. אַהֲבָה *f.* amor, dilectio. הָלַךְ ivit. *imp. k.* קָרָא vocavit. אֹזֶן auris. זָכַר meminit. כְּלוּלוֹת *f.* sponsalia. *r.* כָּלַל perfecit, absolvit. יָלַךְ ivit, ambulavit. *inf. k.* זָרַע seminavit. *part. Pah.*
3 רֵאשִׁית *f.* principium, præstantissimum, primitiæ. תְּבוּאָה *f.* proventus. *r.* בּוֹא vanire. אָכַל edit, comedit, consumsit. *part. k.* אָשַׁם deliquit, reus fut. 3. *fut.* K.
4 מִשְׁפָּחָה familia.
5 מָצָא invenit. אָב pater. עָוֶל *m.* iniquitas. רָחַק procul fuit. הֶבֶל *m.* vanitas. *r.* הָבַל evanuit, vanum fuit. 3. *f. k.*
6 עָלָה ascendit. *part. H.* יָלַךְ ivit, ambulavit. *part. H.* עֲרָבָה *f.* campestris locus, desertum. שׁוּחָה *f.* fossa, fovea.

Digitized by Google

fovea. שׁוּחַ inclinari, propendere. צִיָּה *f.* ſiccitas, ſiccum, aridus locus. צַלְמָוֶת *f.* umbra lethalis. *comp. ex* צֵל umbra & מָוֶת mors. *al. r.* צלם. צָלַל obumbratus eſt. עָבַר tranſiit. יָשַׁב ſedit.
7 בּוֹא 1. *f. H.* אָכַל *inf. k.* פְּרִי *m.* fructus. *r.* פָּרָה fructuoſus fuit. טוּב bonitas. טָמֵא immundus, impurus fuit. 2. *f. P.* שׂוּם ponere, collocare. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב N. abominabile eſt.
8 תָּפַשׂ prehendit, tractavit. *part. k.* תּוֹרָה lex. רָעָה pavit. *part. k.* פָּשַׁע defecit, prævaricatus eſt, rebellavit. נָבִיא *m.* propheta. נָבָא N. prophetavit. יעל *H.* הוֹעִיל profuit. 3. *f. H.* הָלַךְ ivit.
9 רִיב litigavit, contendit, cauſam egit. 1. *f. H.*
10 אִי *m.* inſula, regio. בִּין intelligere. *imp. Hithp.*
11 מוּר *al.* ימר *H.* הֵמִיר mutavit, commutavit. יעל 3. *f. f. H.*
12 שָׁמֵם, שָׁמַם deſolatus eſt. *imp. K.* שָׂעַר horruit. *imp. k.* חָרֵב ſiccatus, vaſtatus fuit.
13 רָעָה malum. עָזַב reliquit. מָקוֹר *m.* ſcaturigo, fons. *r.* קוּר fodere. חַי vivens. חָצַב cæcidit, excidit, incidit. *inf. k.* בּוֹר fovea, ciſterna. *pl.* בֹּרוֹת & בֶּארוֹת. שָׁבַר fregit, confregit. כּוּל continere. 3. *f. H.*
14 יְלִיד *m.* natus. *r.* יָלַד genuit. בַּז præda. *r.* בָּזַז prædatus eſt.
15 שָׁאַג rugiit. כְּפִיר *m.* leo juvenis. *r.* כָּפַר picavit. *P.* expiavit. קוֹל vox. שׁוּת ponere. 3. *f. H.* שַׁמָּה *f.* res ſtupenda, deſolatio. *r.* שָׁמַם deſolavit, obſtupuit. עִיר urbs. יָצַת ſuccenſus, exuſtus eſt, flagravit. נִצְּתָה *præt. N. pro* נִצְּתוּ. בְּלִי non, ſine.
16 רָעָה pavit. *al.* רָעַע contrivit, confregit. קָדְקֹד vertex.
17 יָלַךְ *part. H.* (18) שָׁתָה bibit. *inf. k.* נָהָר fluvius.
19 יָסַר caſtigavit, erudivit. 2. *f. P.* מְשׁוּבָה *f.* averſa, averſio. *r.* שׁוּב reverti, redire. יכח *H.* הוֹכִיחַ arguit, corripuit. 2. *f. H.* יָרַע *imp. k.* רָאָה *imp. k.* רַע malus. *r.* רוּעַ. מַר amarus. *r.* מָרַר. פַּחַד *m.* פַּחְדָּה *f.* pavor. *r.* פָּחַד pavit.
20 עוֹל jugum. *cum aff.* עֻלֵּךְ. *r.* עלל. נָתַק avulſit, evulſit. 1. *præt. P.* מוֹסֵר *m.* vinculum. *pl.* מוֹסֵרִים & מֹסֵרוֹת *r.* יָסַר. גִּבְעָה *f.* collis. גָּבֹהַּ *m.* גְּבֹהָה *f.* altus, a. רען *P.* viruit. רַעֲנָן *m.* virens. צָעָה peragravit, peregri-

grinatus est. *part.* *k.* זוֹנָה *f.* scortum, meretrix. *r* זָנָה scortatus est.
21 נָטַע plantavit. שֹׂרֵק *m.* vitis *generosa & selecta.* כֹּל omnis; totum. *cum aff.* כֻּלֹּה totus ipse. זֶרַע semen. אֱמֶת veritas, fides. *r.* אָמַן nutrivit. הָפַךְ vertit, evertit. 2. *præt.* N. סוּרִים *m. pl.* degeneres. *r.* סוּר discedere. גֶּפֶן vitis נָכְרִי *m.* exter, alienus.
22 כִּבֵּס *Piel.* lavit, abluit. 2 *f. P.* נֶתֶר *m.* nitrum. רָבָה multum esse, multiplicari. 2. *f.* H. בֹּרִית *f.* smegma, sapo ex herbæ Borith dictæ cinere. *r.* בָּרַר expurgavit. נִכְתַּם N. inauratus est. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit.
23 טָמֵא impurus fuit. גַּיְא *f.* vallis. בִּכְרָה *f.* dromas. *r.* בכר. קַל *m.* קַלָּה *f.* levis, velox. *r.* קָלַל levatus, levis fuit. שָׂרַךְ *part.* *P.* *fœm.* מְשָׂרֶכֶת corrigians, i.e. *implicans, ut nodus corrigiæ implicatur.* שְׂרוֹךְ *m.* corrigia. דֶּרֶךְ via. (24) פֶּרֶא *m.* onager. *it.* *ferus homo.* לִמּוּד & לִמֻּד *m.* eruditus, assuetus. *r.* לָמַד didicit. אַוָּה desiderium. *r.* אִוָּה desideravit. שָׁאַף hausit. תַּאֲנָה *f.* occasio. *r.* אָנָה mœstus fuit. שׁוּב reverti. 3. *f.* H. בִּקֵּשׁ quæsivit. *part.* *P.* יָעֵף lassus, lassatus est. 3. *f.* K. חֹדֶשׁ *m.* novilunium, mensis. *r.* חִדֵּשׁ innovavit. מָצָא invenit. (25) מָנַע inhibuit, cohibuit. *imp.* *k.* יָחֵף *m.* discalceatus. גָּרוֹן *m.* guttur. *r.* גָּרַר secuit, ruminavit. צִמְאָה *f.* sitis. *r.* צָמֵא sitivit. יאשׁ, נוֹאָשׁ N. desperavit, animum abjecit, desperatum est. אָהַב dilexit. זָר alienus. יָלַךְ 1. *f.* *k.*
26 בֹּשֶׁת pudor. בּוֹשׁ erubuit. 3. *præt.* H. גַּנָּב fur. מֶלֶךְ rex. שַׂר princeps. כֹּהֵן sacerdos. נָבִיא propheta.
27 ישׁע H. הוֹשִׁיעַ salvavit, salvum fecit.
28 עִיר urbs. (29) ריב litigare. פָּשַׁע defecit, rebellavit. (30) שָׁוְא *m.* vanitas. *it.* frustra. נכה H. percussit. 1. *præt.* H. מוּסָר *m.* castigatio, eruditio. יָסַר castigavit, erudivit. לָקַח accepit. אָכַל comedit. חֶרֶב gladius. אַרְיֵה leo. שָׁחַת corrupit, perdidit. *part.* H. מַשְׁחִית perdens.
31 מַאְפֵּל *m.* caligo. מַאְפֵּלְיָה *compositum est cum nomine divino.* יָהּ caligo Dei. אֹפֶל caligo. רוּד dominari, plangere. (32) שָׁכַח oblitus est. בְּתוּלָה

Digitized by Google

virgo. עֲדִי *m.* ornatus, ornamentum. *r.* עָדָה ornavit. כַּלָּה ſponſa. *r.* כָּלַל abſolvit. קִשֻּׁרִים *m. pl.* redimicula, alligamenta. *r.* קָשַׁר ligavit. מִסְפָּר *m.* numerus, enumeratio. *r.* סָפַר numeravit.
33 יָטַב bene, bonum fuit. 2. *fut.* *il.* אַהֲבָה dilectio. לָמַד didicit. *P.* docuit.
34 כָּנָף ala, ora. אֶבְיוֹן egenus. נָקִיא & נָקִי *m.* mundus, purus. *r.* נָקָה. מַחְתֶּרֶת *f.* effoſſio. *r.* חָתַר fodit, effodit. (35) נָקָה mundus, purus fuit. *P.* נִקָּה innocentem egit, vel aſſeruit ſe.
36 אָזַל abiit. 2. *f. k.* שָׁנָה iteravit, mutatus eſt. *inf. P.* בּוֹשׁ erubeſcere. (37) יָצָא exiit. ראשׁ caput. מָאַס ſprevit, repudiavit. מִבְטָח fiducia. *r.* בָּטַח fiſus, confiſus eſt. צָלַח proſperatus, ſecundatus eſt. 2. *f. k.*

CAP. III.

1 שָׁלַח miſit. 3. *f. P.* הָלַךְ ivit. אַחֵר alienus. שׁוּב reverti. 3. *f. k.* חָנֵף contaminatus, profanatus fuit. *i. f. k.* & 3. *f. P.* זָנָה ſcortatus eſt. רֵעַ *m.* amicus, proximus.
2 נָשָׂא tulit, elevavit. *imp. k.* עַיִן oculus. שְׁפִי *m.* clivus, locus eminens. שָׁגַל vitiavit, violavit *mulierem.* 2. *præt.* *Pyb.* עֲרָבִי *m.* Arabs. זְנוּת *f.* ſcortatio. רָעָה malitia.
3 מָנַע inhibuit, cohibuit. 3. *f. N.* רְבִיבִים *m. pl.* imbres, guttæ imbris. *r.* רָבַב multum, copioſum fuit. מַלְקוֹשׁ *m.* pluvia ſerotina. *r.* לָקַשׁ collegit. מֵצַח *c.* frons. זֹנָה meretrix. מֵאֵן *P.* renuit. כלם *N.* נִכְלַם erubuit, rubore affectus fuit. *inf.* *N.*
4 עַתָּה nunc, jam. קָרָא vocavit. 2. *præt.* *K.* *cum* י *parag.* W. r. 33. p. 122. אַלּוּף *m.* doctor, dux. *r.* אָלַף didicit. נְעוּרִים pueritia. *r.* נָעַר excuſſit.
5 נָטַר cuſtodivit. 3. *f. k.* W. r. 38. exc. 2. p. 168. שָׁמַר cuſtodivit. נֵצַח & נֶצַח *m.* æternitas. *r.* נָצַח vicit. עָשָׂה 2. *f. k.* יָכֹל potuit, valuit. 2 *fut. k.* W. r. 37. m. IV. p. 164.
6 רָאָה vidit. מְשֻׁבָה *f.* averſa. *it.* averſio. *r.* שׁוּב reverti. גָּבֹהַּ *m.* altus, elatus, excelſus. *r.* גָּבַהּ altus fuit. רַעֲנָן *m.* virens, viridis. *r.* רען. זָנָה 2. *f. k.*

עשה

Digitized by Google

7 עָשָׂה fecit. *inf. k.* שׁוּב 2. *fut. k.* & 3. *fœm. præt. k.* רָאָה
2. *f. k.* בָּגוֹדָה *f.* perfidia. אָחוֹת soror.
8 נָאַף adulteravit. כְּרִיתוּת *f.* repudium. יָרֵא timuit. בָּגַד
prævaricatus, perfidus fuit. *part. k.* זָנָה 3. *fœm. f. k.*
9 קֹל levitas. *r.* קָלַל levis fuit. זְנוּת *f.* scortatio. חָנֵף
contaminatus est. נָאַף mœchatus fuit.
11 צָדַק justificatus fuit.
12 נָפַל cecidit. 1. *f. H.* W. r. 38. p. 167 חָסִיד *m.* benignus,
misericors. נָטַר servavit. 1. *f. k.*
13 יָדַע cognovit. *imp. k.* עָוֹן iniquitas. פָּשַׁע prævaricatus
est. פִּזֵּר dispersit. 2. *f. P.* זָר *m.* alienus.
14 שׁוֹבָב *m.* aversus. *r.* שׁוּב reverti. בָּעַל dominatus est,
maritus fuit. בּוֹא venire. *H.* adducere. 1. *præt. H.*
15 רָעָה pavit. לֵב cor. דֵּעָה *f.* scientia. *r.* יָדַע. הַשְׂכֵּל *m.*
intelligentia. *r.* שָׁכַל secundatus est. *P.* שִׂכֵּל intelligere fecit. *H.* intellexit.
16 רָבָה multiplicatus est. פָּרָה fructuosus fuit. אָרוֹן arca.
בְּרִית fœdus. עָלָה ascendit. 3. *f. k.* זָכַר meminit.
עָשָׂה 3. *f. N.* (17) קָוָה expectavit. יָלַךְ 3. *f. k.*
שְׁרִירוּת *f.* aspectus, contemplatio, speculatio. *r.* שָׁרַר.
18 נָחַל possedit. (19) שׁוּת ponere. 1. *fut. H.* חֶמְדָּה *f.*
desiderabile, res desiderabilis. *r.* חָמַד desideravit.
נַחֲלָה possessio. צְבִי decus, gloria. צָבָא *m.* ministerium, exercitus; militia.
20 בָּגַד prævaricatus fuit, perfide egit. רֵעַ socius.
21 שְׁפִי *m.* clivus. שָׁמַע audivit. בְּכִי *m.* fletus. *r.* בָּכָה
flevit. תַּחֲנוּנִים *m. pl.* deprecationes, preces. *r.* חָנַן
gratiam fecit. עָוָה inique, perverse egit. 3. *præt. H.*
שָׁכַח oblitus est.
22 רָפָה remisit. 1. *f. k.* מְשׁוּבָה *f.* aversio. אָתָה venit. 1. *præt. k.*
23 אָכֵן certe, vere. שֶׁקֶר mendacium. גִּבְעָה collis. הָמוֹן
m. fremitus, strepitus, multitudo. *r.* הָמָה tumultuatus fuit. הַר mons.
24 יְגִיעַ *m.* labor. *metonym.* facultates. *r.* יָגַע laboravit. צֹאן
grex. בָּקָר bos. בֵּן filius. בַּת filia.
25 שָׁכַב cubuit. בֹּשֶׁת *f.* pudor. *r.* בּוֹשׁ erubescere. כָּסָה texit. כְּלִמָּה *f.* ignominia, pudor. *r.* כלם *N.* erubuit.
חָטָא peccavit.

Digitized by Google

CAP. IV.

1 סוּר discedere, recedere. שִׁקּוּץ *m.* abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus est. נוּד vagari.
2 שבע *N.* juravit. הָלַל insanivit. *P.* & *Hithp.* laudavit, jactavit se. (3) ניר *H.* הֵנִיר novellavit, agrum de novo proscidit. *imp. H.* נִיר *m.* novale. זָרַע seminavit. קוֹץ *m.* spina. *pl.* קוֹצִים spinæ. *r.* קוּץ tædere.
4 מוּל circumcidere. *imp. N.* סוּר discedere, amovere. *imp. H.* עָרְלָה *f.* præputium. *r.* עָרַל præputiavit. חֵמָה *f.* æstus iræ. *r.* יָחַם caluit. בָּעַר arsit, exarsit. כָּבָה extinctus est. *part. P.* מְכַבֶּה רוֹעַ *m.* malitia, malignitas. *r.* רוּעַ malum esse. מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones. *r.* עלל *P.* עוֹלֵל fecit.
5 הִגִּיד indicavit. *imp. H.* שָׁמַע audivit, exaudivit. *imp. H.* אָמַר dixit. *imp. k.* תָּקַע fixit, clanxit. *imp. k.* שׁוֹפָר *m.* buccina. מָלֵא plenum esse, compleri. *præt. k.* אָסַף congregavit. *imp. N.* בּוֹא venire. 1. *f. k.* מִבְצָר *m.* munitio. *r.* בָּצַר præcidit.
6 נָשָׂא tulit. *imp. k.* נֵס *m.* vexillum, signum. *r.* נָסַס vexillum erexit. עוּז coire, convenire, congregare. *imp. H.* עָמַד stetit, substitit. בּוֹא *part. H.* שֶׁבֶר fractura, fractio. *r.* שָׁבַר fregit.
7 אַרְיֵה leo. סְבַךְ & שְׂבָךְ *m.* perplexitas. *r.* סָבַךְ implexum, perplexum fuit. מַשְׁחִית & מַשְׁחֵת *m.* corrumpens, perdens. *r.* שָׁחַת corrupit. *part. H.* נָסַע profectus est, recessit. מָקוֹם locus. שׂוּם ponere. שַׁמָּה *f.* res stupenda, desolatio. *r.* שָׁמַם desolavit. עִיר civitas. נָצָה volavit. *it.* vastatus est. 3. *f. N.*
8 חָגַר cinxit, accinxit. *imp. k.* סָפַד planxit, planctum egit. ילל *H.* הֵילִיל eiulavit. חָרוֹן *m.* æstus. *r.* חָרָה arsit.
9 אָבַד periit. שָׁמַם 3. *præt. N.* תָּמַהּ miratus est, obstupuit.
10 נשא *H.* הִשִּׁיא decepit, seduxit. *inf. H.* נָגַע tetigit, percussit.
11 אָמַר 3. *f. N.* צַח candidus, nitidus, serenus. שְׁפִי *m.* clivus. זָרָה ventilavit, sparsit. בָּרַר purgavit.
12 מָלֵא plenus.
13 עָנָן nubes. עָלָה ascendit. 3. *f. k.* סוּפָה *f.* turbo. *r.* סוּף deficere, finiri. מֶרְכָּבָה *f.* currus. *pl.* מַרְכָּבוֹת קָלַל leva-

levatus, levis fuit. 3. *præt. k.* נֶשֶׁר *m.* aquila. סוּס equus. שָׁדַד vastavit. 3. *præt. Pyh.*

14 כָּבַס lavit, abluit. *imp. P.* ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit. 2. *f. N.* לוּן pernoctare. 3. *f. H.* מַחֲשָׁבָה *f.* cogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit. אָוֶן iniquitas, vanitas,

15 נגד *H.* הִגִּיד nunciavit. *part. H.* שָׁמַע audivit. *part. H.* מָהַר dotavit. *P.* festinavit.

16 זָכַר recordatus fuit. *imp. Hiph.* נָצַר custodivit. *part. k.* נֹצֵר *m.* custodiens. בּוֹא *part. k.* מֶרְחָק *m.* longinquitas. *r.* רָחַק longe abfuit. קוֹל vox.

17 שָׁמַר custodivit. שָׂדֶה ager. סָבִיב circuitus. מָרָה rebellis fuit. (18) מַר *m.* amarus, amaritudo. *r.* מָרַר amarus fuit. (19) מֵעִים *m. d.* viscera. יָחַל exspectavit & חוּל parturire, dolere. 1. *f. H.* קִיר *m.* paries. הָמָה tumultuatus fuit, strepuit. *part. k.* חָרַשׁ aravit. *H.* surdum egit, tacuit, siluit. 1. *f. H.* תְּרוּעָה clangor. *r.* רוּעַ *H.* clanxit.

20 פִּתְאֹם subito, repente. אֹהֶל tabernaculum. רֶגַע *m.* momentum, *r.* רָגַע disrupit. יְרִיעָה aulæum.

22 אֱוִיל stultus. *r.* אול. סָכָל *m.* stultus, stolidus. *r.* סָכַל infatuavit. בּוּן intelligere. *part. Niph.* חָכָם *m.* sapiens, peritus. *r.* חָכַם sapiens fuit. רוּעַ malum esse. *inf. H.* יָטַב bonus fuit. *inf. H.*

23 תֹּהוּ vacuitas. בֹּהוּ inanitas. אוֹר lux.

24 רָאָה 1. *præt. k.* הַר mons. רָעַשׁ movit, motus est. *part. k.* גִּבְעָה *f.* collis. קָלַל levis, velox fuit. 3. *præt. Hithp.* W. r. 42.

25 נָדַד vagatus est, movit sese, fugit, recessit.

26 נָתַץ destruxit. 3. *præt. N.* (27) שְׁמָמָה desolatio. *r.* שָׁמַם desolavit. כָּלָה *f.* consumtio, consummatio. *r.* כָּלָה consumtus est. (28) אָבַל luxit, in luctu fuit. 3. *fœm. f. k.* קָדַר obtenebratus, obscuratus fuit. מָעַל prævaricatus est. זָמַם cogitavit, molitus fuit. 1. *præt. k.* נחם *P.* consolatus est.

29 פָּרָשׁ eques. רָמָה jecit, projecit. *part. k.* בָּרַח fugit, aufugit. עָב *m.* nubes. *r.* עוּב *H.* obnubilare. כֵּיפָא petra. *pl.* כֵּפִים. עָזַב dereliquit. *part. Pah.*

30 שָׁדַד vastatus est. *part. Pah.* לָבַשׁ vestivit se, induit. שָׁנִי *m.* diba-

Digitized by Google

m. dibaphum, coccineum. עָדָה ornavit. 2. *f. k.* עֲדִי *m.* ornatus, ornamentum. זָהָב aurum. קָרַע fidit, laceravit, rupit. פּוּךְ *m.* ſtibium, fucus, *qui venuſtandæ faciei gratia adhibetur.* שָׁוְא *m.* vanitas, falſitas. יָפֶה pulcher fuit. 2. *f. Hithp.* מָאַס ſprevit, reſpuit. עָגַב adamavit, amaſium vel amaſiam egit. *part. k.* בִּקֵּשׁ quæſivit.
31 חוֹלָה *f.* doloriticum, parturiens. *r.* חול parturire. צָרָה anguſtia. *r.* צור obſidere. בִּכֵּר primogenitum edidit. *part. Hiph.* יפח *Hitph.* anhelavit, ſuſpiravit. פָּרַשׂ extendit. כַּף manus. עָיֵף feſſus, defeſſus fuit. הָרַג interfecit *part. k.*

CAP. V.

1 שׁוּט itare, circuire, *imp. P.* חוּץ foras, platea. רָאָה *imp. k.* יָדַע *imp. K.* בִּקֵּשׁ quæſivit. *imp. P.* רְחֹב *c.* platea. מָצָא invenit. יֵשׁ eſt. עָשָׂה fecit. *part. k.* אֱמוּנָה *f.* veritas, fides. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. סָלַח condonavit, remiſit. 1. *f. k.*
2 שֶׁקֶר mendacium. נִשְׁבַּע *N.* juravit. 3. *f. N.*
3 נכה *H.* percuſſit. חול parturire, dolere. כָּלָה conſumtus eſt. מֵאֵן *P.* renuit. לָקַח accepit. *inf. k.* W. r. 38. 3. p. 169. מוּסָר *m.* caſtigatio, eruditio. *r.* יָסַר caſtigavit. חָזַק invaluit. *P.* obduravit. סֶלַע petra. שוב reverti.
4 דַּל *m.* tenuis, attenuatus. יאל *H.* הוֹאִיל voluit. *N.* נוֹאַל ſtulte egit, ſtulteſcere.
5 יָלַךְ 1. *f. k.* שָׁבַר fregit. עוֹל jugum. נָתַק avulſit, diſrupit. מוּסֵר *m.* caſtigatio, eruditio. *it.* vinculum. *pl.* מוֹסֵרִים & מוֹסְרוֹת. *r.* יָסַר caſtigavit.
6 נכה 3. *præt. H.* אַרְיֵה leo. יַעַר *m.* ſylva. זְאֵב *m.* lupus. עֶרֶב *m.* veſper. *al.* עֲרָבָה *f.* campeſtris locus, deſertum. *r.* עָרַב miſcuit. שָׁדַד vaſtavit, devaſtavit. 3. *f. k.* נָמֵר *m.* pardus. שָׁקַד ſedulus, aſſiduus fuit. *part. k.* עִיר civitas. טָרַף rapuit, prædatus eſt. 3. *f. N.* רָבַב multus fuit. פֶּשַׁע prævaricatio. עצם roboratus eſt, invaluit. מְשׁוּבָה averſio.

Digitized by Google

סָלַח condonavit. שׁבע N. juravit. 1. *f. H.* נָאַף adulteravit, mœchatus fuit. גָּדַד turmatim convenire. 3. *fut. Hithp.* יִתְגּוֹדָדוּ luxuriabuntur.

8 מְיוּזָנִים *m. pl,* bene pasti, saginati, *part. Pyh. al.* מוּזָן *part. Hoph. r.* זון alere. Masorethæ legunt: מְיֻזָּנִים armati, cincti, *r.* יזן. שׁכם *H.* mane surrexit, matutinavit. *part. H. al. r.* מָשַׁךְ traxit. *part. K.* אִישׁ vir. אִשָּׁה mulier. רֵעַ socius. צָהַל hinnivit.

9 נָקַם ultus est, ultionem sumsit. 3. *f. Hithp.*

10 שׁוּר *m.* inimicus. *it.* murus. שָׁרוֹת muri. *r.* שׁוּר cantare, contemplari. שׁחת corrupit, perdidit. *imp. P.* כָּלָה consumtio. עָשָׂה 2. *f. k.* סוּר discedere. *imp. H.* נָטַשׁ dimisit. *it.* extendit, expandit. נְטִישׁוֹת *f.* propagines, sarmenta, pinnæ. (11) בָּגַד prævaricatus fuit.

12 כָּחַשׁ mentitus est. 3. *pl. præt. P.* בוא 3. *f. k.* רָעָה malum. רָעָב fames. רָאָה vidit. (13) נָבִיא propheta.

14 עֵץ lignum. אָכַל comedit.

15 בוא *part. H.* מֶרְחָק longinquitas. אֵיתָן fortis. יָדַע 2. *f. k.*

16 אַשְׁפָּה *f.* pharetra. קֶבֶר sepulchrum. פָּתַח aperuit. *part. Pah.* גִּבּוֹר fortis.

17 קָצִיר *m.* messis. *r.* קָצַר abbreviatus est. לֶחֶם panis. צֹאן grex. בָּקָר bos. גֶּפֶן *f.* vitis. תְּאֵנָה *f.* ficus. *aff.* רוּשׁ pauperari. 3. *f. P.* עִיר civitas. מִבְצָר munitio. בָּטַח fisus, confisus est. *part. K.*

19 עָזַב reliquit. עָבַד servivit. נֵכָר *m.* alienus, alienigena. נִכֵּר *P.* agnovit, alienavit. זָר *m.* alienus. *r.* זוּר alienari. (20) נגד *H.* indicavit. שָׁמַע audivit. *imp. Hiph.*

21 סָכָל *m.* stultus, stolidus. עַיִן oculus. אֹזֶן auris.

22 חוּל parturire, dolere, timere. 2. *f. H.* שׂוּם ponere. חוֹל *m.* arena. גְּבוּל terminus. חֹק *m.* statutum, decretum. גָּעַשׁ concussus, commotus fuit. 3. *f. Hithp.* יָכֹל potuit. הָמָה tumultuatus fuit, tremuit. גַּל *m.* cumulus, fluctus. *r.* גָּלַל volvit. עָבַר transiit.

23 סָרַר refractarius, contumax fuit. *part. k.* מָרָה rebellis fuit, rebellavit. *part. k.* סוּר recedere. יָלַךְ ivit.

24 יָרֵא timuit. 1. *f. k.* W. r. 37. m. III. p. 162. גֶּשֶׁם *m.* imber, pluvia. יוֹרֶה *m.* pluvia tempestiva. *r.* יָרָה jecit, dejecit. מַלְקוֹשׁ *m.* pluvia serotina. עֵת tempus. *r.* עָתַת tem-

tempeſtive locutus eſt. שָׁבוּעַ m. ſeptimana. it. jusjurandum. חֻקָּה f. ſtatutum, conſtitutio. r. חָקַק decrevit.
25 עָוֹן iniquitas. נָטָה inclinavit. חַטָּאָה f. peccatum. מָנַע inhibuit, cohibuit.
26 מָצָא invenit. שׁוּר cantare. it. contemplari. שָׁכַךְ quievit, poſuit, tetendit *laqueos*. יָקוּשׁ m. auceps. r. יָקַשׁ laqueum tetendit. יצב H. הִצִּיב ſtatuit, conſtituit. שָׁחַת corrupit. *part.* H. לָכַד cepit, occupavit, deprehendit. 3. f. K.
27 כְּלוּב m. caniſtrum, fiſcus, cavea. מָלֵא m. plenus. עוֹף avis. בַּיִת domus. מִרְמָה f. falſitas, fallacia, dolus. r. רָמָה jecit, dejecit. גָּדַל magnus fuit. עָשַׁר ditatus fuit. 2. f. H.
28 שָׁמֵן ſaginatus, pinguis fuit. עָשַׁת nitidum fuit. דִּין m. judicium. r. דּוּן judicare. יָתוֹם m. pupillus. צָלַח proſperatus eſt. 3. f. H. אֶבְיוֹן egenus. שָׁפַט judicavit.
29 *Vid.* v. 9. (30) שַׁמָּה f. res ſtupenda. r. שָׁמַם deſolavit. שַׁעֲרוּרָה f. res horrenda. r. שָׁעַר æſtimavit. הָיָה 3. *fœm. præt.* N.
31 נָבָא prophetavit. שֶׁקֶר mendacium. כֹּהֵן ſacerdos. רָדָה dominatus eſt. אָהַב amavit. אַחֲרִית f. poſteritas, poſtremum.

CAP. VI.

1 עוז H. convenire. *imp.* H. תָּקַע fixit, clanxit. שׁוֹפָר m. buccina, tuba. נָשָׂא tulit, elevavit. *imp.* k. מַשְׂאֵת f. onus, incendium. r. נָשָׂא. שקף N. ſpectavit, proſpexit. צָפוֹן ſeptentrio. שֶׁבֶר & שֵׁבֶר m. fractura, fractio.
2 נָוָה m. amœnus, pulcher. r. נָאָה pulchrum, decorum fuit. ענג *Pyh.* עָנַג delicatus, delicate nutritus fuit. *Part. Pyh.* דָּמָה ſimilis fuit, aſſimilavit.
3 רָעָה pavit. עֵדֶר m. grex. r. עָדַר ordinavit. תָּקַע fixit. אֹהֶל tentorium. סָבִיב circuitus.
4 קָדַשׁ paratus, ſanctus fuit. מִלְחָמָה bellum. עָלָה 1. f. k. צָהֳרַיִם m. meridies. פָּנָה divertit, declinavit, reſpexit. נָטָה inclinavit. 3. f. N. צֵלֶל m. um-

Digitized by Google

umbra. עֶרֶב vespera. (5) שִׁחֵת corrupit. 1. *f. H.* אַרְמוֹן *c.* palatium, arx.

6 כָּרַת excidit, pepigit. *imp. k.* עֵץ *m.* עֵצָה *f.* lignum. שָׁפַךְ fudit; effudit. סֹלְלָה *f.* agger. פָּקַד visitavit. עֹשֶׁק *m.* oppressio, fraus. *r.* עָשַׁק oppressit. קֶרֶב medium.

7 קוּר fodere. effodere. *inf. H.* בַּיִר, בְּוֹר *m. q.* בּוֹר fovea, fons, puteus. חָמָס vis, violentia. *r.* חָמַס abstulit, violenter egit. שֹׁד *m.* vastator. *it.* vastitas, vastatio. *r.* שָׁדַד vastavit. תָּמִיד *m.* jugis, juge. חֳלִי *m.* morbus. *r.* חָלָה ægrotavit. מַכָּה *f.* plaga. *r.* נכה *H.* percussit.

8 יָסַר castigavit, erudivit. *imp. N.* יָקַע luxatus, avulsus fuit, recessit. 3. *fœm.* *f. k.* שׂוּם ponere. 1. *f. H.* שְׁמָמָה desolatio. *r.* שָׁמֵם. יָשַׁב sedit, habitavit. 3. *p. aff. Niph.*

9 עלל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus est. *it.* racemavit. *inf.* & 3. *f. P.* גֶּפֶן *f.* vitis. שְׁאֵרִית *f.* residuum, reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. שׁוּב reverti. *imp. H.* בָּצַר præcidit. *part. k.* בּוֹצֵר vindemiator. סַלְסִלּוֹת *f. pl.* quali, *corbes vindemiatoriæ, per quas mustum prelo expressum colatur.*

10 דִּבֵּר locutus est. 1. *f. P.* עוד *H.* הֵעִיד testatus est. 1. *f. k.* עָרֵל *m.* עֲרֵלָה *f.* præputiatus, a. אֹזֶן *f.* auris. יָכֹל potuit, valuit. 3. *f. k.* W. r. 37. m. IV. p. 164. קָשַׁב auscultavit. *inf. H.* חֶרְפָּה opprobrium. *r.* חָרַף probris affecit. חָפֵץ voluit, optavit, placuit. 3. *fut. k.*

11 חֵמָה *f.* æstus iræ. *r.* יחם incaluit. מָלֵא plenus fuit. לָאָה ægre tulit, defatigatus est. *præt. N.* כּוּל capere, continere. *inf. H.* שָׁפַךְ fudit, effudit. *inf. k.* עוֹלָל *m.* parvulus, puerulus. *r.* עלל *P.* עוֹלֵל fecit. סוֹד *m.* arcanum, consilium, cœtus consultantium. בָּחוּר juvenis. *r.* בָּחַר elegit. יַחַד una, simul. לָכַד cepit, occupavit. 3. *f. N.* מָלֵא *m.* plenus.

12 סָבַב circuivit, vertit se. בַּיִת domus. אַחֵר alius. שָׂדֶה ager. נָשִׁים mulieres. נָטָה inclinavit, extendit. 1. *f. H.* נָאַם dixit. *part. Pah.*

13 קָטֹן *m.* parvus. כֹּל omnis, totus. בָּצַע quæstum fecit, quæstui & avaritiæ deditus fuit. נָבִיא *m.* propheta.

Digitized by Google

pheta. *r.* נָבָא *N,* prophetavit. שֶׁקֶר *m.* mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus eſt.

14 רָפָא ſanavit,curavit. שֶׁבֶר *m.* fractura, contritio. *r.* שָׁבַר. קָלַל levis fuit. *part.* *N.* נָקֵל *m.* נְקַלָּה *f.* res levicula. בּוֹשׁ pudefieri. *H.* הֵבִישׁ & הוֹבִישׁ. יָבֵשׁ aruit,exaruit.

15 תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r* תעב *N.* abominabile viſum fuit. בּוֹשׁ pudefieri. 3.*f.* *K.* כלם *N.* erubuit. *inf.* *H.* נָפַל cecidit. כָּשַׁל impegit, offendit. 3.*f.* *N.*

16 עָמַד ſtetit, ſubſtitit. דֶּרֶךְ via. שָׁאַל interrogavit. נָתִיב ſemita. הָלַךְ ambulavit. *imp.* *k.* מָצָא invenit. מַרְגּוֹעַ *m.* requies. *r.* רָגַע diſrupit. *N.* נִרְגַּע quietus fuit.

17 קוּם ſurgere. *H.* הֵקִים ſtatuit. 1. *præt.* *H.* צָפָה ſpeculatus eſt. *part.* *k.* צֹפֶה *pl.* צֹפִים ſpeculatores. קָשַׁב auſcultavit,attendit. *imp.* *H.* שׁוֹפָר tuba.

18 יָדַע cognovit. *imp.* *k.* דְּעִי. עֵדָה *f.* congregatio. *r.* יָעַד condixit. (19) בּוֹא venire, advenire. *H.* הֵבִיא *part.* מֵבִיא. פְּרִי fructus. מַחֲשָׁבָה & מַחֲשֶׁבֶת *f.* cogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit. תּוֹרָה *f.* doctrina, inſtitutio, lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. מָאַס ſprevit. 3.*f.* *k.*

20 לְבֹנָה *f.* thus. קָנֶה *m.* canna, calamus, culmus. מֶרְחָק *m.* longinquitas, remotio. עוֹלָה *f.* holocauſtum. רָצוֹן *m.* voluntas, beneplacitum. *r.* רָצָה voluit, bene voluit. זְבָחָה *f.* ſacrificatio. עָרַב miſcuit, oppignoravit, amœnum, ſvave, jucundum fuit.

21 מִכְשׁוֹל *m.* offendiculum, offenſio. *r.* כָּשַׁל impegit, corruit. שָׁכֵן *m.* habitans, vicinus. *r.* שָׁכַן habitavit. רֵעַ *m.* amicus, proximus. *r.* רָעָה paſcere, depaſcere. אָבַד periit.

22 עוּר evigilare, expergiſci. 3.*f.* *N.* יַרְכָּה *f.* femur, latus.

23 קֶשֶׁת arcus. כִּידוֹן *m.* lancea, haſta. חָזַק invaluit, prævaluit. 3.*f.* *H.* אַכְזָר, אַכְזָרִי *m.* crudelis, ferox, ſævus. רָחַם dilexit. 3.*f.* *P.* הָמָה tumultuatus eſt. 3.*f.* *k.* סוּס equus. רָכַב equitavit, inſedit equo. עָרַךְ ordinavit, diſpoſuit. *part.* *Pah.* עַל ſuper, contra.

24 שָׁמַע audivit. שֵׁמַע, שֶׁמַע, שֹׁמַע *m.* auditio, rumor. רָפָה remiſit. צָר, צַר *m.* anguſtus, arctus. *it.* anguſtia. חִיל *m.* dolor. *r.* חוּל parturire, dolore. יָלַד genuit, generavit. *part.* *k.* (25) מָגוֹר *m.* formido, metus,

metus, pavor. גור *r.* peregrinari, timere.

26 חָגַר cinxit. שַׂק ſaccus. פלשׁ *Hithp.* הִתְפַּלֵּשׁ volvit, volutavit, conſperſit ſe. אֵפֶר cinis. אֵבֶל luctus. *r.* אָבַל luxit. יָחִיד *m.* unicus, unigenitus. עָשָׂה fecit. *imp. k.* מִסְפֵּד *m.* planctus. תַּמְרוּרִים *m. pl.* amaritudines. *r.* מָרַר amarum eſſe. פִּתְאֹם ſubito, repente. שָׁדַד vaſtavit. *part. k.*

27 בָּחוֹן *m.* ſpecula exploratoria. בָּחַן probavit, exploravit. מִבְצָר munitio. *r.* בָּצַר præcidit.

28 סָר faſtidioſus, apoſtata. *r.* סוּר recedere. סָרַר refractarius fuit. *part.* רָכִיל *m.* obtrectator. נְחֹשֶׁת *c.* æs, ærugo. בַּרְזֶל ferrum. שִׁחֵת *Piel.* corrupit, perdidit. *part. H.*

29 חָרַר exarſit. *præt. Niph.* מַפֻּחַ *m.* follis. *r.* נָפַח ſpiravit. אֵשׁ ignis. תָּמַם abſolutus, conſumtus eſt. *præt.* תַּם. עֹפֶרֶת *f.* plumbum. עָפָר pulvis. שָׁוְא *m.* vanitas. *adverb.* fruſtra, vane. צָרַף conflavit, purgavit. רַע *m.* malus. נָתַק avulſit, evulſit. 3. *pl. præt. N.*

30 מָאַס ſprevit. קָרָא vocavit.

CAP. VII.

2 עָמַד ſtetit. שַׁעַר *m.* porta. בוֹא venire. *part. k.* שָׁחָה incurvavit, abjecit. *inf. Hithp.* W. r. 28. m. III. i. p. 96.

3 יָטַב bene, bonum fuit. *imp. H.* מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones. *r.* עלל *H.* עוֹלֵל fecit. שָׁכַן habitavit. 1. *f. P.* מָקוֹם locus. (4) בָּטַח fiſus, confiſus eſt. שֶׁקֶר mendacium. הֵיכָל *m.* palatium, regia, templum.

5 עָשָׂה fecit. *inf.* & 2. *f. K.*

6 גֵּר *m.* peregrinus, advena. *r.* גוּר peregrinari. יָתוֹם *m.* pupillus. אַלְמָנָה *f.* vidua. *r.* אלם. *N.* נֶאֱלַם mutus redditus fuit. עָשַׁק oppreſſit. 2. *pl. f. k.* דָּם ſanguis. נָקִיא, נָקִי purus. *r.* נָקָה purus fuit. שָׁפַךְ effudit, profudit. הָלַךְ ivit. 2. *f. k.* רַע malus.

7 שָׁכַן habitavit. 1. *præt. P.* (8) יעל *H.* הוֹעִיל profuit, profecit. (9) גָּנַב furatus eſt. *inf. k.* רָצַח occidit. *inf. k.* נָאַף adulteravit. *inf. k.* נִשְׁבַּע *N.* juravit. *inf. N.* שֶׁקֶר *m.* mendacium. *adv.* falſo, mendaci-

dᴀciter. *r.* שָׁקַר mentitus eſt. קָטַר adolevit. *inf. P.*
הָלַךְ ivit. אֱלֹהַּ Deus. אַחֵר alius. יָדַע ſcivit.
10 בּוֹא 2.*præt.k.* נצל *N.* נָצַל evaſit, eripuit ſe. תּוֹעֵבָה *f.*
abominatio.*r.* תעב *Niph.* נִתְעַב abominabile viſum eſt.
11 מְעָרָה *f.* ſpelunca, foſſa. *r.* עָרָה nudatus eſt. פָּרִיץ *m.*
effractor, latro. *r.* פָּרַץ rupit, erupit, effregit.
13 הָלַךְ *imp. K.* ראשון primus. רָעָה malitia.
13 יַעַן propter, propterea. עָשָׂה *inf. K.* שכם *H.* הַשְׁכֵּם
matutinavit. *inf. H.* עָנָה reſpondit.
15 שָׁלַךְ *H.* abjecit. זֶרַע ſemen.
16 פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit ſupplex. נָשָׂא tulit. עַד uſ-
que. בְּעַד pro. רִנָּה *f.* cantus, clamor. *r.* רָנַן cecinit.
תְּפִלָּה *f.* precatio, oratio. *r.* פָּלַל. פָּגַע occurrit, in-
currit, obviam venit. שָׁמַע audivit.
17 עִיר civitas. חוּץ foris, platea, vicus.
18 לָקַט legit, collegit. *part. P.* עֵץ lignum. בָּעַר arſit, exar-
ſit. *part. P.* נָשִׁים *f. pl.* fœminæ, uxores. *r.* נָשָׁה obli-
tus fuit. לוּשׁ depſere. *part. fœm. k.* בָּצֵק *m.* maſſa fa-
rinacea. *r.* בָּצַק intumuit. עָשָׂה fecit. *inf. k.* כַּוָּנִים
m. pl. liba, popana, placentæ effigiatæ, *effigiem idoli,*
quod colebatur, habentes impreſſam. *r.* כון aptare. נָסַךְ
fudit, effudit. *inf. H.* נֶסֶךְ, נֵסֶךְ *m.* libamen, fuſio, fu-
ſile. כָּעַס indignatus fuit. *inf. H.*
19 בֹּשֶׁת *f.* pudor. *r.* בּוֹשׁ erubeſcere.
20 אַף ira. חֵמָה *f.* æſtus iræ, excandeſcentia. *r.* יָחַם ca-
luit. נָתַךְ fuſus, effuſus fuit. *part. fœm. N.* מָקוֹם locus.
שָׂדֶה ager. פְּרִי fructus. בָּעַר arſit, exarſit. כָּבָה ex-
tinctus eſt. (21) עוֹלָה holocauſtum. *r.* עָלָה. סָפָה
conſumſit. *al.* addidit, adjecit. *imp. k.* זֶבַח *m.* ſacri-
ficium. *r.* זָבַח mactavit. אָכַל comedit. בָּשָׂר caro.
22 צִוָּה *P.* præcepit. יָצָא exivit. *H.* eduxit.
22 יָטַב bonus fuit. (24) נָטָה inclinavit, extendit
ſe. אֹזֶן auris. מוֹעֵצוֹת *f. pl.* conſilia, conſultationes.
r. יָעַץ conſilium iniit, cepit. שְׁרִירוּת *f.* aſpectus,
contemplatio, ſpeculatio. *r.* שרר. לֵב cor. רַע ma-
lus. אָחוֹר retro, retrorſum. פָּנִים *m. pl.* facies. *it.*
ante, a fronte. (25) עֶבֶד ſervus. נָבִיא *m.* prophe-
ta. שכם *H.* matutinavit. *inf. H.* שָׁלַח miſit. *inf. K.*

במה

Digitized by Google

26 נָטָה inclinavit. 3. *præt. H.* קָשָׁה durum, difficile fuit. 3. *f. H.* עֹרֶף *m.* cervix. רוּעַ malum esse & videri. 3. *præt. H.*
27 עָנָה respondit. 3. *f. k.*
28 מוּסָר *m.* castigatio, eruditio. *r.* יָסַר erudivit, castigavit. אָבַד periit. אֱמוּנָה *f.* veritas, fides. *r.* אָמַן. כָּרַת excidit, abscidit. *N.* נִכְרַת abscissus, discissus fuit. פֶּה os.
29 גָּזַז resecuit, abscidit. *inf. k.* נֵזֶר naziræatus, coma. שָׁלַךְ *H.* dimisit, abjecit. *imp. H.* נָשָׂא tulit, sustulit. *imp. K.* שְׁפִי *m.* clivus, locus eminens. *r.* שפה *N.* נִשְׁפָּה eminere. קִינָה *f.* lamentatio. *r.* קין *P.* קוֹנֵן lamentatus est. מָאַס sprevit, respuit. נָטַשׁ dimisit, deseruit. 3. *f. K.* דּוֹר generatio. עֶבְרָה *f.* excandescentia. *r.* עָבַר transivit.
30 שׂוּם ponere. שִׁקּוּץ *m.* abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus est. טָמֵא immundus, pollutus fuit. *inf. P.*
31 בָּנָה ædificavit. בָּמָה *f.* excelsum, sacellum. גַּיְא vallis. שָׂרַף ussit, combussit. *inf. k.* בֵּן filius. בַּת filia. אֵשׁ ignis. צִוָּה præcepit. עָלָה scandit, ascendit.
32 בּוֹא *part. k.* אָמַר 3. *f. N.* הֲרֵגָה *m.* occisio, interfectio. *r.* הָרַג occidit. קָבַר sepelivit.
33 נְבֵלָה *f.* cadaver. מַאֲכָל *m.* cibus. *r.* אָכַל comedit. עוֹף avis. בְּהֵמָה bestia. חָרַד tremuit, contremuit. *part. H.*
34 שָׁבַת quievit, cessavit. 1. *præt. H.* עִיר civitas. חוּץ foris, vicus. שָׂשׂוֹן *m.* gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere. שִׂמְחָה *f.* lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus fuit. חָתָן *m.* gener, sponsus. *r.* חתן *Hithp.* affinitatem iniit. כַּלָּה *f.* sponsa. *r.* כָּלַל perfecit. חָרְבָּה *f.* vastatio, desolatio. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit.

CAP. VIII.

1 עֶצֶם *c.* os, ossis. מֶלֶךְ rex שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂור principatum tenere. יָשַׁב habitavit. קֶבֶר *m.* sepulchrum. (2) שָׁטַח expandit. שֶׁמֶשׁ sol. יָרֵחַ luna.

Digitized by Google

luna. צָבָא exercitus. אָהֵב & אָהַב amavit, dilexit. עָבַד servivit. הָלַךְ ivit. דָּרַשׁ quæsivit. שָׁחָה abjecit, prostravit se. W. r. 28. in. III. 1. p. 96. אָסַף congregavit, collegit. 3. *f. N.* קָבַר sepelivit. 3. *f. N.* דֹּמֶן stercus, fimus.

3 בָּחַר elegit. שְׁאֵרִית *f.* residuum, reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquum fuit. מִשְׁפָּחָה familia. נָדַח dispulit, impulit.

4 נָפַל cecidit. 3. *f. k.* קוּם surgere. שׁוּב reverti. 3. *f. k.* & *part. Pyh.* (5) מְשֻׁבָה *f.* aversa, aversio. נָצַח vicit, superavit, perpetuavit, solicitavit, ursit. *part. fœm.* חָזַק invaluit. תַּרְמִית *f.* dolus. *r.* רָמָה jecit. *H.* defraudavit. מֵאֵן *P.* renuit.

6 קָשַׁב auscultavit, attendit. 1. *præt. H.* נָחַם *P.* solatus, consolatus est. *it.* pœnituit. מְרוּצָה *m.* concussio. *it.* cursus. *r.* רוּץ currere. שָׁטַף exundavit, præceps fuit.

7 חֲסִידָה *f.* ciconia. חֶסֶד *m.* benignitas. יָדַע novit. מוֹעֵד *m.* tempus statutum. *r.* יָעַד indixit. תּוֹר turtur. סוּס equus & סִיס grus. עָגוּר hirundo. שָׁמַר custodivit. בֹּא ingressus, introitus.

8 חָכָם *m.* sapiens, peritus. תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. שֶׁקֶר mendacium. עֵט *m.* stylus, calamus. סֹפֵר *m.* scriba, legis peritus. *r.* סָפַר numeravit.

9 בּוֹשׁ erubescere. *imp. H.* חָתַת fractus, attritus, territus fuit. לָכַד cepit, occupavit. 3. *f. N.* מָאַס sprevit, respuit. חָכְמָה *f.* sapientia.

10 נָשִׁים *f. pl.* fœminæ, mulieres. שָׂדֶה ager. יָרַשׁ hæreditavit. בָּצַע quæstum fecit. *part. k.* בֶּצַע lucrum.

11 רָפָא sanavit, curavit. 3. *f. P.* שֶׁבֶר contritio. *r.* שָׁבַר confregit. קָלַל levis fuit. *pært. fœm. N.*

12 תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile visum fuit. בּוֹשׁ pudere. כלם *N.* erubuit. *inf. N.* נָפַל cecidit. פְּקֻדָּה *f.* præfectura, visitatio. כָּשַׁל impegit, offendit. 3. *f. N.*

13 אָסַף congregavit. *inf. k.* & 1. *f. H.* עֵנָב *m.* uva. גֶּפֶן vitis. תְּאֵנָה *f.* ficus. עָלֶה *m.* folium. נָבֵל cecidit, decidit. עָבַר transivit.

14 אָסַף *imp. N.* בּוֹא 1. *f. k.* עִיר civitas. מִבְצָר *m.* munitio. *r.* בָּצַר præcidit. דָּמַם siluit. *al.* דָּמָה similis fuit. *it.*

Digitized by Google

it. excisus fuit; siluit. 1. *f*. *N*. דָּמַם siluit. 3. *præt*. *H*. שקה *H*. potavit. 3. *f*. *H*. ראשׁ caput. *it*. fel.
15 קָוָה expectavit. מַרְפֵּא *m*. medicina, sanatio. בְּעָתָה *f*. terror. *r*. בָּעַת *P*. perterruit.
16 שָׁמַע audivit. נַחַר *m*. נַחֲרָה *f*. ronchus, *qui per nares editur*. מִצְהָלוֹת *f*. *pl*. hinnitus. *r*. צָהַל hinnivit, jubilavit. אַבִּיר *m*. robustus, fortis. רָעַשׁ commotus est, commovit se. מְלֹא *m*. plenitudo, multitudo.
17 נָחָשׁ serpens. צִפְעוֹנִי *m*. regulus, basiliscus. לַחַשׁ *m*. mussitatio. *it*. incantatio. *r*. *in P*. לִחֵשׁ mussitavit, incantavit. נָשַׁךְ momordit.
18 מַבְלִיגִית recreatio. *r*. בלג *H*. recreavit, confortavit se. *part*. *fœm*. *cum Jod parag*. יָגוֹן *m*. mœror, molestia. *r*. יגה *H*. הוֹגָה mœrore affecit. דַּוָּי *m*. languidum. דָּוֶה *m*. languidus. *r*. דָּוָה languidus fuit.
19 שַׁוְעָה *f*. clamor, vociferatio. *r*. שוע vociferari. מֶרְחָק *m*. longinquitas, remotio. כָּעַס indignatus fuit. *H*. irritavit. פֶּסֶל & פָּסִיל *m*. sculptile. *r*. פָּסַל dolavit, sculpsit. הֶבֶל *m*. vanitas. נֵכָר *m*. alienus, alienigena. *r*. נָכַר alienus fuit, agnovit.
20 עָבַר transiit. קָצִיר *m*. messis. *r*. קָצַר abbreviatus est. כָּלָה consumtus est, defecit. קַיִץ *m*. æstas. *r*. קוץ tædere, æstivare. ישע *H*. הוֹשִׁיעַ salvavit. 1. *præt*. *N*.
21 שֶׁבֶר contritio, confractio. שָׁבַר fregit. 1. *præt*. *Hoph*. קָדַר obtenebratus, obscuratus, ater, teter fuit. שַׁמָּה *f*. res stupenda. *r*. שָׁמַם desolavit. חָזַק invaluit. 3. *fœm*. *pr*. *H*.
22 צרי & צְרִי *m*. opobalsamum, theriaca. רָפָא sanavit. *part*. רֹפֵא medicus. עָלָה scandit, ascendit. אֲרוּכָה *f*. sanitas. *r*. אָרַךְ prolongatus fuit.
23 ראשׁ caput. עַיִן oculus. מָקוֹר *m*. scaturigo, fons. דִּמְעָה *f*. lacryma. *r*. דָּמַע lacrymatus est. בָּכָה flevit, deflevit. חָלָל *m*. confossus. *r*. חָלַל perforatus est.

CAP. IX.

1 מָלוֹן *m*. diversorium. *r*. לון pernoctare. אֹרֵחַ *m*. viator. *part*. *k*. *r*. אָרַח iter fecit. עָזַב reliquit. יָלַךְ ivit, ambu-

ambulavit. 1. *f. k.* נָאַף adulteravit. *part. P.* מְנָאֵף adulter. עֲצָרָה, עֲצֶרֶת *f.* interdictio, prohibitio, dies feriatus, cœtus ferians. *r.* עָצַר clausit, cohibuit. בָּגַד prævaricatus fuit. *part. k.*

2 דָּרַךְ calcavit, conculcavit, tetendit. 3. *f. H.* לָשׁוֹן lingua. קֶשֶׁת arcus. שֶׁקֶר mendacium. אֱמוּנָה *f.* veritas, fides. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. גָּבַר invaluit. רָעָה malum, malitia.

3 רֵעַ & מֵרֵעַ *m.* amicus, socius. שָׁמַר custodivit. בָּטַח confisus est. עָקַב calcaneum tenuit, defraudavit. *inf.* & 3. *f. k.* רָכִיל *m.* detrectator. *r.* רכל. הָלַךְ ambulavit. (4) הָתַל *P.* ludificavit, delusit, illusit. 3. *f. P.* לָמַד didicit. *P.* docuit. עָוָה inique, perverse egit. *inf. H.* לָאָה moleste laboravit, defatigatus est.

5 יָשַׁב sedit. *inf. k.* שֶׁבֶת *nom.* habitatio, תָּוֶךְ medium. מִרְמָה *f.* falsitas, fallacia, dolus. *r.* רָמָה jecit. מֵאֵן *P.* renuit. יָדַע novit. *inf. k.*

6 צָרַף conflavit, purgavit. בָּחַן probavit, exploravit.

7 חֵץ sagitta. שָׁחוּט *m.* ductum, tractum. *r.* שָׁחַט traxit. *it.* mactavit. שׂוּם ponere. אֹרֶב, אֶרֶב *m.* insidiæ, insidiarum locus. *r.* אָרַב insidiatus est. (8) פָּקַד visitavit. נָקַם ultus est.

9 הַר mons. נָשָׂא tulit, sustulit. 1. *f. k.* בְּכִי fletus. נְהִי *m.* lamentum. *r.* נָהָה lamentatus est. נָוֶה *m.* habitaculum, caula, pascuum. *r.* נָוָה habitavit. קִינָה *f.* lamentatio. *r.* קון *P.* קוֹנֵן lamentatus est. יָצַת accensus, exustus fuit. 3. *præt. N.* בְּלִי non, sine, absque. עָבַר transivit. מִקְנֶה pecus. עוֹף volatile. בְּהֵמָה bestia. נָדַד vagatus est, movit sese, erravit.

10 גַּל *m.* cumulus, acervus. *r.* גָּלַל volvit. מָעוֹן *m.* habitatio, habitaculum. *r.* עון. תַּנִּין *m.* draco, balæna, cetus. *r.* תנן. שְׁמָמָה *f.* desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit.

11 בּוֹן intelligere. 3. *f. H.* נגר *H.* indicavit. 3 *f. H.* אָבַד periit. יָצַת 3. *præt. N.*

12 עָזַב reliquit. *inf. k.*

13 שְׁרִירוּת *f.* aspectus, contemplatio, speculatio. *r.* שׁוּר cantare, contemplari. *al.* שרר. לָמַד didicit. *P.* docuit.

14 אָכַל edit, comedit. *part. H.* לַעֲנָה *f.* absinthium. שקה *H.* הִשְׁקָה potavit, ראשׁ caput. *it.* fel.

פוץ

15 פוץ spargere se, spargi. 1. *præt. H.* כָּלָה consumtus
est, defecit. *inf. P.*
16 בון *imp. Hithp.* קין *P.* קוֹנֵן lamentatus est. *part. P.*
17 מָהַר dotavit. *P.* festinavit. 3. *f. P.* נָשָׂא 3. *f. k.* יָרַד de-
scendit. 3. *f. k.* עַפְעַפַּיִם *m. d.* palpebræ. *r.* עוף volare.
נָזַל fluxit. 3. *f. k.*
18 שָׁדַד vastavit, devastavit. 1. *pl. præt. Pyh.* בּוֹשׁ erubesce-
re. 1. *pl. præt. k.* שלך *H.* abjecit. מִשְׁכָּן *m.* habitatio. *r.*
שָׁכַן habitavit.
19 רְעוּת amica. *r.* רָעָה pavit. קִינָה lamentatio. *r.* קִין.
20 מָוֶת mors. חַלּוֹן fenestra. אַרְמוֹן c. palatium, arx.
כָּרַת excidit. עוֹלָל parvulus. חוּץ foras, platea, vi-
cus. בָּחוּר juvenis. רְחֹב platea. *r.* רָחַב dilatatus est.
21 נָפַל cecidit. נְבֵלָה cadaver. דֹּמֶן *m.* stercus, fimus.
שָׂדֶה ager. עָמִיר *m.* manipulus. *r.* עמר *Piel.* עִמֵּר.
קָצַר abbreviatus est, messuit. אָסַף collegit. *part. k.*
22 הָלַל insanivit. *P.* laudavit, jactavit se. חָכָם sapiens.
גִּבּוֹר fortis. עָשִׁיר dives. עֹשֶׁר *m.* divitiæ. *r.* עָשַׁר
ditatus fuit.
23 שָׂכַל secundatus est. *H.* intellexit. חָפֵץ voluit, placuit,
delectatus est.
24 מוּל circumcidere. עָרְלָה præputium. קָצַץ ampu-
tavit. *part. Pah.* פֵּאָה *f.* angulus, latus. עָרֵל
præputiatus.

CAP. X.

2 לָמַד didicit. אוֹת signum. חָתַת fractus, territus,
consternatus fuit. 2. *f. N.*
3 חֻקָּה *f.* statutum, lex. *r.* חָקַק decrevit. הֶבֶל vanitas.
יַעַר *m.* sylva. כָּרַת cæcidit, abscidit. מַעֲשֶׂה opus.
חָרָשׁ *m.* faber, artifex. *r.* חָרַשׁ aravit, sculpsit. מַעֲצָד
m. ascia, securis. (4) כֶּסֶף argentum. זָהָב aurum.
יָפָה pulchrum esse. 3. *f. P.* מַסְמְרִים *m. pl.* מַסְמְרוֹת *f.*
clavi. *r.* סָמַר horruit. מַקֶּבֶת *f.* perforatio, excava-
tio. *it.* malleus. *r.* נָקַב perforavit. חָזַק invaluit, con-
firmatus, obfirmatus fuit. פוק titubare, vacillare. 3. *f. H.*
5 תֹּמֶר *m.* palma. מִקְשָׁה *f.* soliditas, firmitas, continens
opus. קָשָׁה purus fuit. נָשָׂא *inf. k.* & 3. *f. N.* צָעַד

pro-

Digitized by Google

progressus est. יָרֵא timuit. יָרַע malus fuit. *it.* malum fecit. יָטַב bonus fuit. *inf. H.*

6 גְּבוּרָה virtus. (7) יָאָה pulchrum est, convenit, decet, dignum est. (8) אֶחָד & אַחַד *m.* אַחַת *f.* unus, a. בְּאַחַת simul, una. בָּעַר arsit. *it.* obbrutuit. 3. *f. k.* כָּסַל stultescere. 3. *f. k.* מוּסָר *m.* castigatio, eruditio. *r.* יָסַר castigavit. הֶבֶל vanitas.

9 רָקַע expandit. *part. Pyh.* תַּרְשִׁישׁ *m.* Beryllus, thalassius sive marinus, *urbis maritimæ nomen.* בּוֹא venire. 3. *f. Hoph.* צֹרֵף *m.* conflans, aurifaber. *r.* צָרַף conflavit, purgavit, probavit. תְּכֵלֶת *f.* hyacinthus, hyacinthinum. מַעֲשֶׂה opus. אַרְגָּמָן *m.* purpura, purpureum. *r.* ארג. לְבוּשׁ indumentum.

10 קְצָפָה & קֶצֶף *f.* spuma, indignatio. רָעַשׁ movit se, motus est, contremuit. כּוּל sustinere. 3. *f. H.* זַעַם *m.* indignatio, ira.

11 דֵּן & דְּנָה *chald.* iste, ista. כִּדְנָה secundum hoc, sic, hoc modo. אֲמַר dixit. 2. *pl. f. Peal.* Vid. Opit. Chald. r. 30. p. 84. 89. לְהוֹן illis. אֱלָהּ *emph.* אֱלָהָא Deus. *pl.* אֱלָהִין & *emph.* אֱלָהַיָּא. דִּי qui, quæ. שְׁמַיִן *emph.* שְׁמַיָּא cœlum, cœli. אֲרַע & אֲרַק *emph.* אַרְעָא & אַרְקָא terra. לָא non. עֲבַד fecit. 3. *pl. præt. Peal.* אֲבַד periit. 3. *f. Peal.* Opit. r. 30. p. 84. 89. 126. תְּחוֹת sub, subter.

12 כֹּחַ robur. כּוּן aptare, parare. *part. H.* תֵּבֵל *f.* orbis. terra. חָכְמָה sapientia. תְּבוּנָה *f.* intelligentia. *r.* בִּין intelligere. נָטָה extendit.

13 נָתַן *inf. k.* הָמוֹן multitudo. *r.* הָמָה strepuit. נָשִׂיא princeps. *pl.* vapores, nubes. קָצֶה finis. בָּרָק *m.* fulgur. *r.* בָּרַק fulguravit. מָטָר pluvia. יָצָא 3. *f. H.* רוּחַ spiritus, ventus. אוֹצָר *m.* thesaurus.

14 בָּעַר arsit, exarsit. *N.* obbrutuit, stultus factus est. דַּעַת scientia. *r.* יָדַע *inf. K. nom.* בּוֹשׁ erubescere. *H.* הֵבִישׁ & הוֹבִישׁ. צֹרֵף *m.* aurifaber. *r.* צָרַף conflavit, *metaph.* metalla examinavit. פֶּסֶל sculptile. שֶׁקֶר mendacium. נֶסֶךְ & נֵסֶךְ *m.* fusio, fusile, libamen.

15 הֶבֶל vanitas. מַעֲשֶׂה opus. תַּעְתֻּעִים *m. pl.* errores, seductiones. *r.* תָּעָה erravit. פְּקֻדָּה præfectura, visitatio.

r. פקד

r. פָּקַד . אָבַד periit. 3. *f*. *k*. (16) חֵלֶק pars. שֵׁבֶט
virga, baculus. נַחֲלָה *f*. possessio. *r*. נָחַל possedit.
17 אָסַף collegit. כִּנְעָה *f*. merx, negotiatio. *r*. כנע *H*. depressit. יָשַׁב *part. fœm*. *k*. מָצוֹר *m*. obsidio, munitio. *r*. צוּר. (18) קָלַע sculpsit, incidit. *it*. funda projecit. צוּר obsidere, arctare. 1. *præt*. *H*. מָצָא invenit. (19) אוֹי eheu, væ, hei, heu. שֶׁבֶר, שֵׁבֶר contritio, fractio. חָלָה ægrotavit. *part*. *N*. נַחְלָה. מַכָּה *f*. plaga. *r*. נכה *H*. הִכָּה percussit. חֳלִי *m*. morbus, infirmitas. *r*. חָלָה. נָשָׂא tulit. 1. *f*. *k*.
20 שָׁדַד vastavit, devastavit. *præt*, *Pyh*. מֵיתָרִים *m pl*. funes, nervi. *r*. יתר *H*. הוֹתִיר reliquit. נָתַק avulsit, abrupit, disrupit. יָצָא exivit. *cum aff*. יְצָאֻנִי egressi sunt ex me. נָטָה inclinavit, extendit se, declinavit. קוּם surgere. *part*. *Hiph*. יְרִיעָה *f*. aulæum. *r*. יָרַע malum fuit. (21) בָּעַר arsit, exarsit. *N*. obbrutuit, stulte egit. רָעָה pavit. *part*. *k*. רֹעֶה pastor. דָּרַשׁ quæsivit, inquisivit, consuluit. שָׂכַל secundatus est. *H*. intellexit. מַרְעִית *f*. pascuum. *r*. רָעָה. פּוּץ spargere se, dispergi. 1. *f*. *k*.
22 שְׁמוּעָה *f*. auditio, rumor. *r*. שָׁמַע audivit. רַעַשׁ *m*. commotio, concussio. *r*. רָעַשׁ movit se, commotus est. גָּדוֹל magnus. שְׁמָמָה solitudo. *r*. שָׁמֵם desolavit. מָעוֹן *m*. habitatio, habitaculum. *r*. עון habitare. תַּנִּין *m*. draco, balæna. *pl*. תַּנִּינִים *contracte* תַּנִּים.
23 יָדַע novit, דֶּרֶךְ via. הָלַךְ ivit. *part*. *k*. כּוּן aptare. *H*. הֵכִין præparavit, disposuit. צַעַד *m*. gressus, passus, processus. *r*. צָעַד.
24 יָסַר castigavit. 3. *f*. *H*. אַף ira. מָעַט parum, paucum, parvum fuit. 2. *f*. *P*. (25) שָׁפַךְ effudit. חֵמָה ira, indignatio. *r*. יָחַם incaluit. מִשְׁפָּחָה familia. אָכַל edit, comedit. כָּלָה consumtus est. 3. *f*. *P*. נָוֶה *m*. habitaculum. *r*. נָוָה inhabitavit. שָׁמֵם & שָׁמֵם desolavit. 3. *præt*. *H*.

CAP. XI.

2 בְּרִית fœdus. (3) אָרַר maledixit. *part*. *Pah*.
4 צִוָּה præcepit. 1. *præt*. *k*. אָב pater. יָצָא *inf*. *H*. כּוּר *m*.

 cati-

catinus, fornax. בַּרְזֶל ferrum. אָמַר inf. k. W. r. 30.p. 106. קוֹל vox. עָשָׂה 2. præt. k. צִוָּה 1.f.P.
5 קוּם inf. H. שְׁבוּעָה m. juramentum. נִשְׁבַּע N. juravit. זוּב fluere. part. k. זָב m. זָבָה f. fluens. עָנָה respondit. 1.f.k. אָמַר 1.f.k. אָמֵן vere.
6 קָרָא prædicavit. עִיר urbs. חוּץ foris, foras, extra, platea, vicus. בְּרִית fœdus.
7 עוּר H. הֵעִיר testatus, testificatus est. inf. H.& 1. præt. H. אָב pater. עָלָה ascendit. inf. H. שכם H. הַשְׁכֵּים mane surrexit. inf. H.
8 נָטָה inclinavit, extendit. imp. H. אֹזֶן auris. הָלַךְ 3. f. k. שְׁרִירוּת f. aspectus, contemplatio. al. obfirmatio. לֵב cor. רַע malus. בּוֹא venire. 1.f.H. עָשָׂא fecit. inf. k. & 3. præt. k (9) מָצָא invenit. קֶשֶׁר conjuratio. r. קָשַׁר ligavit, conjuravit. יָשַׁב habitavit. part. k. (10) שׁוּב reverti. 3. præt. k. עָוֹן iniquitas. רִאשׁוֹן primus. מֵאֵן P. renuit. פּוּר disrumpi. H. הֵפֵר fregit, irritum fecit. כָּרַת excidit. 1. præt. k.
11 בּוֹא part. H. יָכֹל potuit. יָצָא inf. k. זָעַק clamavit. קִטֵּר adolevit, suffivit. part. P. ישע H. הוֹשִׁיעַ salvavit, salvum fecit. inf. H. & 3.f.H. עֵת tempus. רָעָה malum. (13) מִסְפָּר numerus. r. סָפַר. חוּץ foris, platea. שׂוּם ponere. מִזְבֵּחַ altare. בֹּשֶׁת pudor. it. pudendum, idolum. r. בּוֹשׁ. (14) פִּלֵּל judicavit. Hithp. judicem se constituit. it. oravit supplex. בַּעַד pro, propter. נָשָׂא 3.f.k. תְּפִלָּה deprecatio. רִנָּה f. cantus, clamor. r. רָנַן cecinit, cantavit. inf. k. קָרָא inf. k. (15) יְדִיד m. dilectus. מְזִמָּה f. cogitatio, scelus. מְזִמָּתָה grande nefas, scelus gravissimum. r. זָמַם cogitavit. עָבַר transiit. 3.f.k. עָלַז exultavit, gestivit.
16 זַיִת c. oliva, olivetum. רַעֲנָן m. virens, viridis. r. רען. יָפֶה pulcher. פְּרִי fructus. תֹּאַר forma. r. תָּאַר definivit, delineavit. הֲמוּלָּה f. tumultus, strepitus. r. המל. יָצַת succensus, exustus est, flagravit. H. הִצִּית accendit, incendit. רְעַע Chald. fregit, confregit. 3. præt. K. al. רוּעַ. דָּלִיּוֹת f. pl. propagines, palmites. r. דָּלָה evexit, extulit, hausit.

נטע

Digitized by Google

17 נָטַע plantavit. *part. k.* בִּגְלַל propter, occasione, causa. כָּעַס indignatus fuit. *inf. H.*
18 יָדַע cognovit. *imp. H.* &. 1. *f. k.* רָאָה vidit. 2. *præt. H.* מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones. *r.* עלל *P.* עוֹלֵל fecit.
19 כֶּבֶשׂ agnus. אַלּוּף doctor, dux, ductor. *r.* אָלַף didicit. יבל *H.* הוֹבִיל attulit, apportavit. 3. *f. Hoph.* טָבַח mactavit. *inf. k.* חָשַׁב cogitavit. מַחֲשָׁבָה cogitatio. שחת corrupit, perdidit. 1. *f. H.* לֶחֶם panis, esca, cibus. *r.* לָחַם edit, pugnavit. כָּרַת excidit. חַיִּים vita. זָכַר meminit. 3. *f. N.*
20 שָׁפַט judicavit. בָּחַן probavit, exploravit. כְּלָיוֹת *f.* renes. *r.* כָּלָה consumtus est. נְקָמָה *f.* ultio, vindicta. *r.* נָקַם ultus est. גָּלָה revelavit. 1. *præt. P.* רִיב *m.* contentio, lis, causa. *r.* רוּב litigare.
21 בִּקֵּשׁ quæsivit. *part. P.* נִבָּא prophetavit. מוּת, מוּת mori. יָד manus. (22) בָּחוּר juvenis. רָעָב fames.
23 שְׁאֵרִית *f.* residuum, reliquiæ. בּוֹא 1. *f. H.* פְּקֻדָּה visitatio. *r.* פָּקַד.

CAP. XII.

1 צַדִּיק justus. רוּב litigare, contendere. 1. *f. H.* מִשְׁפָּט *m.* judicium, jus. דָּבַר 1. *f. P.* צָלַח prosperatus est. שָׁלָה tranquillus fuit, quievit. בֶּגֶד perfidia. *r.* בָּגַד prævaricatus est.
2 נָטַע plantavit. שֵׁרֵשׁ *P.* radices egit, eradicavit. 3. *præt. P.* *al.* 3. *præt. Pyh.* יָלַךְ 3. *f. k.* פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה fructuosus fuit. קָרוֹב propinquus. רָחוֹק longinquus. כְּלָיוֹת *f.* renes. *r.* כָּלָה.
3 יָדַע 2. *præt. k.* רָאָה 2. *f. k.* בָּחַן probavit, exploravit. לֵב cor. נָתַק avulsit, evulsit. *imp. H.* טִבְחָה mactatio. *r.* טָבַח mactavit. קָדַשׁ paratus, sanctus, sanctificatus est. *inf. H.* הֲרֵגָה *f.* occisio, cædes. *r.* הָרַג occidit.
4 אָבַל luxit, in luctu fuit. עֵשֶׂב herba. שָׂדֶה ager. יָבֵשׁ aruit, exaruit. 3. *f. k.* סָפָה consumsit, consumtus est. *it.* addidit. בְּהֵמָה bestia. עוֹף avis. אַחֲרִית *f.* posteritas, finis. (5) רַגְלִי *m.* pedes, pedites. רֶגֶל pes. רוּץ currere. לָאָה moleste, ægre tulit, laboravit, defatigatus est. 3. *f. H.* חרר *P.* תַּחֲרָה & ת

 mi-

miſcuit, commiſcuit. *al.* munivit ſe. *al.* habitavit. *2. f. P.* תִּתְּחָרֶה סוּס equus. בָּטַח ſiſus, confiſus eſt. *part. K.* גָּאוֹן *m.* ſuperbia. *r.* גָּאָה altum, excelſum fuit.
6 בָּגַד prævaricatus eſt. מָלֵא plenus. אָמַן nutrivit. *H.* הֶאֱמִין credidit.
7 עָזַב reliquit. נָטַשׁ deſeruit. נַחֲלָה poſſeſſio. ידידות dilectio. *r.* יָדַד jecit, projecit. כַּף manus. אֹיֵב hoſtis.
8 אַרְיֵה leo. יַעַר ſylva. שָׂנֵא odit.
9 עַיִט avis. צָבַע pinxit, corolavit, tinxit. *part. Pah.* אָסַף collegit. אָתָה venit. *imp. K.* אָכַל comedit. *inf. K. al.* אֹכֶל cibus.
10 רָעָה pavit. רַב multus. שָׁחַת corrupit. כֶּרֶם vinea. בּוּס calcare, conculcare. 3. *præt. P.* חֶלְקָה pars, portio. חֶמְדָּה *f.* deſiderabile, res deſiderabilis. *r.* חָמַד deſideravit. שְׁמָמָה deſolatio. *r.* שָׁמֵם deſolavit, deſolatus eſt.
11 שׂוּם ponere שְׁמָמָה *f.* deſolatio. אָבַל luxit. שָׁמֵם 3. *præt. N.*
12 שְׁפִי *m.* clivus, locus eminens. *pl.* שְׁפָיִים. שָׁדַד vaſtatus eſt. *part. k.* קָצֶה finis. (13) זָרַע ſeminavit. חִטָּה triticum. קוֹץ ſpina. קָצַר abbreviatus eſt, meſſuit. חָלָה ægrotavit. 3. *pl. præt. N.* יעל *H.* הוֹעִיל profuit, profecit, utile fuit. בּוֹשׁ erubeſcere. תְּבוּאָה proventus. *r.* בּוֹא. חָרוֹן furor, ira. *r.* חָרָה exarſit.
14 שָׁכֵן *m.* vicinus. *r.* שָׁכַן habitavit. רַע malus. נָגַע tetigit, attigit. נָחַל poſſedit. נָתַשׁ evulſit, exſtirpavit. *part. k.* & 1. *f.* & *inf. K.* אֲדָמָה terra. תָּוֶךְ medium.
15 רָחַם dilexit. 1. *præt. P.* שׁוּב 1. *f. K.* 1. *præt. H.*
16 לָמַד didicit. דֶּרֶךְ via. שָׁבַע *N.* juravit. בָּנָה ædificavit.
17 אָבַד periit.

CAP. XIII.

1 אֵזוֹר *m.* cingulum, cinctura. *r.* אָזַר cinxit. קָנָה poſſedit, acquiſivit. פִּשְׁתָּה *f.* linum. שׂוּם ponere. מָתְנַיִם *m. d.* lumbi. בּוֹא 2. *f. Hiph.* קָנָה emit.
4 לָקַח accepit. *imp. k.* הָלַךְ *imp. k.* טָמַן abdidit, abſcondidit. נְקִיק *m.* foramen, caverna. סֶלַע petra.

חפר

7 חָפַר fodit, effodit. שָׁחַת perdidit, corrupit. *præt. N.* צָלַח prosperatus est. (9) כָּכָה ita. שָׁחַת 1.*f.H.* גָּאוֹן *m.* superbia. *r.* גָּאָה. רַב multus.

מֵאֵן *Piel.* renuit. שְׁרִירוּת *f.* aspectus, contemplatio. *al.* durities. *r.* שׁרר. עָבַד servivit. *inf. k.* שָׁחָה incurvavit se. *inf. Hithp.*

1 דָּבַק adhæsit. 3.*f.k.* & 1. *præt. H.* תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. תִּפְאֶרֶת *f.* ornatus, ornamentum. *r.* פֵּאֵר *P.* ornavit. (12) נֵבֶל *m.* uter, lagena. *r.* נָבַל cecidit. מָלֵא plenus fuit. 3.*f.N.* יַיִן vinum. יָדַע cognovit. *inf. k.*& 1.*f.k.* (13) כִּסֵּא thronus. שִׁכָּרוֹן *m.* ebrietas. *r.* שָׁכַר inebriatus fuit.

4 נָפַץ sparsus, dispersus fuit. 1. *præt. P.* חָמַל pepercit, clementia usus est. חוּס parcere, misereri. רִחֵם misertus est. שָׁחַת *inf. H.* (15) אָזַן auscultavit. *imp. H.* גָּבַהּ altum, elatum fuit, exaltavit se.

6 נָתַן *imp. K.* חָשַׁךְ obscurus, obscuratus est. 3. *f. H.* נָגַף percussit, cecidit. 3.*f. Hithp.* הַר mons. נֶשֶׁף *m.* obscuritas, tenebræ, crepusculum matutinum. *r.* נָשַׁף flavit. קָוָה expectavit. 2.*pl. præt. P.* אוֹר lux. שׂוּם ponere. צַלְמָוֶת umbra lethalis. *r.* צלם *al.comp. ex* צֵל umbra & מָוֶת mors. שׁוּת ponere 3.*f. H. al.* שִׁית splendor. עֲרָפֶל *m.* caligo. *r.* ערף (17) שָׁמַע audivit. מִסְתָּר latebra, absconsio. *r.* סָתַר abscondidit se, latuit. בָּכָה flevit. גֵּוָה superbia. *r.* גָּאָה altus fuit, superbivit. דָּמַע lacrymavit. דִּמְעָה lacryma. יָרַד descendit. 3.*f.k.* שָׁבָה captivum cepit. *præt. K.* עֵדֶר *m.* grex. *r.* עָדַר ordinavit.

גְּבִירָה *f.* hera, domina, augusta, regina. *r.* גָּבַר valuit. שָׁפֵל humiliatus, depressus fuit. *imp. H.* יָשַׁב sedit. *imp.k.* מַרְאָשׁוֹת principatus. *r.* ראשׁ *m.* caput. עֲטָרָה, עֲטֶרֶת *f.* corona. *r.* עָטַר cinxit. תִּפְאָרָה, תִּפְאֶרֶת *f.* ornatus, ornamentum. *r.* פֵּאֵר (19) עִיר civitas. סָגַר clausit. 3.*præt.Pyh.* פָּתַח aperuit. *part. k.* גָּלָה migravit, deportatus, abductus fuit. 3. *præt. Hoph.* כֹּל omnis. *affix.* כֻּלָּהּ. שָׁלוֹם *m.* pax. (20) נָשָׂא tulit, sustulit. *imp. k.* עַיִן oculus. רָאָה vidit. *imp. K.* צָפוֹן septentrio. עֵדֶר grex. נָתַן 3. 3.*præt.N.* צֹאן grex.

ed by Google

21 אַלּוּף *m.* doctor, dux, ductor. *r.* אָלַף didicit. חֵבֶל *m.* dolor. *r.* חָבַל pignoratus est, corrupit. אָחַז cepit, prehendit. 3. *f. k.* W. r. 30. לֵדָה *f.* partus. *r.* יָלַד genuit, peperit. (22) לֵבָב, לֵב cor. גָּלָה migravit. שׁוּל *m.* fimbria. חָמַס abstulit, abripuit, violenter egit. 3. *præt. N.* עָקֵב *m.* calcaneum.

23 הָפַךְ vertit, evertit, convertit se, mutavit. כּוּשִׁי *m.* æthiops. עוֹר cutis. נָמֵר pardus. חֲבַרְבֻּרוֹת *f. pl.* liventes maculæ. *r.* חָבַר sociatus fuit. יָכֹל potuit. 2. *f. k.* יָטַב bonus fuit. *inf. H.* לִמּוּד doctus. רוּעַ malum esse. *inf. H.* (24) פּוּץ spargere se, spargi. 1. *f. H.* קַשׁ *m.* stipula, stramen. *r.* קָשַׁשׁ recollegit. עָבַר transiit. רוּחַ ventus.

25 גּוֹרָל *m.* sors. מָנָה *f.* pars, portio. *r.* מָנָה numeravit. מִדָּה *f.* mensura, dimensio. *r.* מָדַד mensuravit. שָׁכַח oblitus est. בָּטַח fisus, confisus est. שֶׁקֶר mendacium.

26 חָשַׂף nudavit, exhausit. קָלוֹן *m.* levitas, ignominia, vilitas. *r.* קָלָה torrefecit, assavit. *N.* viluit.

27 נִאוּפִים *m. pl.* adulteria. *r.* נָאַף adulteravit. מִצְהָלוֹת hinnitus. *r.* צָהַל hinnivit. זִמָּה *f.* cogitatio, scelus. *r.* זָמַם cogitavit, molitus fuit. זְנוּת *f.* scortatio. *r.* זָנָה scortatus est. גִּבְעָה *f.* collis. שָׂדֶה ager. רָאָה 1. *præt. k.* שִׁקּוּץ *m.* abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus est. טָהֵר mundus, purus fuit. 2. *fœm. f. k.* אַחֲרֵי מָתַי עֹד post quando adhuc. i. e. *post quantum adhuc temporis.*

CAP. XIV.

1 בַּצָּרֶת cohibitio pluviæ, siccitas, sterilitas. *r.* בָּצַר præcidit, munivit.

2 אָבַל luxit. שַׁעַר porta. אֻמְלַל languit, languidus fuit. קָדַר obtenebratus, obscuratus fuit. צְוָחָה *f.* vociferatio, querela, clamor. *r.* צָוַח vociferatus est. עָלָה ascendit.

3 אַדִּיר *m.* magnificus, validus. *r.* אדר *H.* magnificavit. צָעִיר *m.* parvus, exiguus. גֵּבִים fossæ, foveæ. מָצָא invenit. שׁוּב reverti. 3. *præt. k.* כְּלִי vas. רֵיקָם vacue,

Digitized by Google

cue, frustra. בוש erubescere, pudefieri. כלם N. נִכְלַם erubuit, rubore suffusus fuit. 3. *præt. Hoph.* חָפָה texit, occultavit. 3. *præt. k.* ראש caput.

4 חָתַת fractus, contritus fuit. גֶּשֶׁם pluvia. אִכָּר *m.* agricola. (5) אַיָּל *m.* אַיָּלָה & אַיֶּלֶת *f.* cervus, a. עָזַב reliquit. *inf. k.* דֶּשֶׁא herba.

6 פֶּרֶא *m.* onager. עָמַד stetit. שְׁפִי *m.* clivus, locus eminens. שָׁאַף hausit. תַּנִּין *m.* draco, balæna. כָּלָה consumtus est. 3. *præt. K.* עֵשֶׂב herba.

7 עָוֹן iniquitas. עָנָה respondit. רָבַב multiplicatus est. מְשׁוּבָה, מְשֻׁבָה *f.* aversio. *r.* שׁוּב.

8 מִקְוֶה expectatio. *r.* קָוָה expectavit. ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit. *part.* מוֹשִׁיעַ salvator. עֵת tempus. *r.* עָנַת. צָרָה angustia. *r.* צוּר. גֵּר peregrinus. *r.* גּוּר. אֹרֵחַ *m.* viator. *r.* אָרַח iter fecit. נָטָה inclinavit, declinavit. לוּן pernoctare.

9 דהם N. נִדְהָם defatigatus est. *al.* obstupefactus est. *al.* hostibus cinctus & pressus est. גִּבּוֹר fortis. יָכֹל potuit. קֶרֶב medium. ינח *H.* הִנִּיחַ statuit, reliquit, posuit.

10 אָהַב amavit. נוּעַ movit sese, commotus fuit. חָשַׂךְ cohibuit, subtraxit. רָצָה voluit, bene voluit. זָכַר recordatus est. (11) פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit supplex. (12) צוּם jejunare. רִנָּה *f.* cantus, clamor. *r.* רָנַן cecinit, clamavit. עָלָה ascendit. *H.* obtulit. 3. *f. H.* עֹלָה sacrificium. רָצָה *part. k.* חֶרֶב gladius. רָעָב fames. דֶּבֶר *m.* pestis. כָּלָה consumtus est. *part. P.*

14 שֶׁקֶר mendacium. נִבָּא prophetavit. שָׁלַח misit. צִוָּה præcepit. חָזוֹן *m.* visio. *r.* חָזָה vidit. קֶסֶם divinatio, oraculum. אֱלִיל *m.* res nihili. תַּרְמִית *f.* dolus. *r.* רָמָה jecit. *P.* defraudavit. לֵב cor.

15 תָּמַם absolutus, consumtus est. 3. *f. N.*

16 שָׁלַךְ *H.* jecit, abjecit. *part. Hoph.* חוּץ foras, platea. קָבַר sepelivit. *part. P.* נָשִׁים *f. pl.* fœminæ. בֵּן filius. בַּת filia. שָׁפַךְ effudit. רָעָה malum. (17) יָרַד descendit. עַיִן oculus. דִּמְעָה lacryma. דָּמָה similis fuit, vel siluit, destitit, quievit. 3. *f. k.* שֶׁבֶר *m.* fractura, contritio. *r.* שָׁבַר fregit, confregit. 3. *præt. N.* בְּתוּלָה virgo.

Digitized by Google

go. מַכָּה *f.* plaga. *r.* נכה *H.* percussit. חָלָה ægrotavit, infirmus fuit. *part. fœm. N.*

18 יָצָא 1. *præt. k.* שָׂדֶה ager. חָלָל confossus. תַּחֲלוּאִים *m. pl.* morbi. *r.* חָלָה ægrotavit. סָחַר circuivit, negotiatus est. (19) מָאַס sprevit, reprobavit, aspernatus est. גָּעַל fastidivit. נכה 2. *præt. H.* מַרְפֵּא *m.* medicina, sanatio. *r.* רָפָא sanavit. קָוָה expectavit. בְּעָתָה *f.* terror. *r.* בָּעַת perturbavit, perterruit.

20 רֶשַׁע *m.* improbitas. *r.* רָשַׁע improbus fuit.

21 נָאַץ sprevit. 2. *f. k.* נָבֵל emarcuit, cecidit. *P.* dejecit, deturbavit. 2. *f. P.* כִּסֵּא thronus. כָּבוֹד gloria. פּוּר disrumpi. 2. *f. k.*

22 יֵשׁ est, sunt. הֶבֶל vanitas. *it.* idolum. גשם *H.* pluere fecit, *part. H.* רְבִיבִים *m. pl.* imbres, guttæ imbris. *r.* רָבַב multum, copiosum fuit. קָוָה 1. *f. P.*

CAP. XV.

1 עָמַד stetit. 3. *f. k.* יָצָא 3. *f. k.*

2 שְׁבִי *m.* captivitas, captiva turba. *r.* שָׁבָה captivum cepit.

3 מִשְׁפָּחָה familia. הָרַג occidit. *inf. k.* כֶּלֶב canis. סָחַב traxit. *inf. k.* עוֹף avis. בְּהֵמָה bestia. שָׁחַת corrupit. *inf. H.* (4) זְוָעָה *f.* commotio, *literis transpositis* זַעֲוָה. *r.* זוּעַ movere. מַמְלָכָה regnum. בִּגְלַל propter. (5) חָמַל pepercit, clementia usus fuit. 3. *f. k.* נוּד vagari. *it.* condolere. 3. *f. k.* סוּר discedere. 3. *f. k.* שָׁאַל rogavit, interrogavit.

6 נָטַשׁ reliquit, deseruit. אָחוֹר retro, retrorsum. יָלַךְ 2. *fœm. f. k.* נָטָה inclinavit. 1. *f. H.* יָד manus. שׁחת 1. *f. H.* לָאָה moleste, ægre tulit, laboravit, defatigatus est. 1. *præt. N.* נָחַם *P.* solatus, consolatus est. *N.* consolationem cepit. *it.* pœnituit. *inf. N.* נָחֵם

7 זָרָה ventilavit, sparsit, dispersit. 1. *f. k.* מִזְרֶה *m.* ventilabrum. שַׁעַר porta. אָבַד periit. *P.* perdidit. שָׁכַל orbatus fuit. 1. *præt. P.* שׁוּב reverti.

8 עָצַם roboratus, numerosus est. אַלְמָנָה vidua. *r.* אלם *N.* obmutuit. חוֹל arena. יָם mare. בּוֹא 1. *præt. H.* בָּחוּר juvenis. שָׁדַד vastavit. *part. k.* צָהֳרַיִם *m. d.* meridies. צהר

Digitized by Google

צֹהַר lux. נָפַל cecidit. 1. *præt. H.* פִּתְאֹם repente.
בֶּהָלָה *f.* conturbatio, terror. *r.* בהל *N.* turbatus eſt.
אֻמְלַל *Pyh.* langueſcere. יָלַד *part. fœm. k.* נָפַח ſpiravit, efflavit. בּוֹא venire, occidere. שֶׁמֶשׁ ſol. בּוֹשׁ erubeſcere. חָפַר perfodit, erubuit. שְׁאֵרִית reliquum. *r.* שָׁאַר reliquum fuit. אֹיֵב inimicus.
אוֹי væ. יָלַד 2. *præt. k.* W. r. 23. p. 83. רִיב contentio. מָדוֹן diſcordia. *r.* דִּין judicare. נָשָׁה oblitus fuit, mutuavit, fœneravit, fœnore accepit. 1. *ſing.* & 3. *pl. præt. k.* קָלַל levatus, vilis fuit. *P.* maledixit. *part. P.* irreg. מְקַלְלַוְנִי quaſi ex קָלַל & קָלָה aſſavit. *N.* viluit.
שָׁרָה ſolvit, dimiſit. 1. *præt. k. al.* שְׁאֵרִית reſiduum. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. פָּגַע occurrit. 1. *præt. H.*
רָעַע *Chald. al.* רוּעַ fregit, confregit. 3. *f. k.* בַּרְזֶל ferrum. נְחשֶׁת æs.
חַיִל *m.* robur, virtus, opes. אוֹצָר *m.* theſaurus. *r.* אָצַר recondidit. בַּז *m.* præda. *r.* בָּזַז prædatus eſt. מְחִיר *m.* pretium. חַטָּאת *f.* peccatum. *r.* חָטָא peccavit. גְּבוּל terminus.
עָבַר tranſivit. *H.* adduxit, traduxit. אֹיֵב inimicus. קָדַח accendit, accenſus fuit. אַף facies. יָקַד uſſit, arſit. 3. *f. Hoph.* (15) זָכַר recordatus fuit. *imp. k.* נָקַם ultus eſt. *imp. N.* רָדַף perſecutus eſt. *part. k.* אֹרֶךְ longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus eſt. לָקַח ſumſit. 3. *f. k.* יָדַע ſcivit. *imp. k.* נָשָׂא tulit, ſuſtinuit. *inf. k.* חֶרְפָּה *f.* probrum, opprobrium *r.* חָרַף exprobravit. מָצָא invenit. (16) שָׂשׂוֹן gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus eſt.
יָשַׁב ſedit. סוֹד *m.* arcanum, ſecretum, conſilium. שָׂחַק luſit, riſit, irriſit. *part. P.* עָלַז exultavit. 1. *f. k.* בָּדָד ſolus. זַעַם *m.* indignatio, ira. *r.* זָעַם indignatus fuit. מָלֵא plenus fuit. (28) כְּאֵב *m.* dolor. *r.* כָּאַב doluit. נֵצַח & נֶצַח *m.* æternitas. *r.* נָצַח vicit. מַכָּה plaga. אָנוּשׁ *m.* mortiferus, ægerrimus. *r.* אָנַשׁ æger fuit. מֵאֵן renuit. רָפָא ſanavit. *inf. N.* הָיָה fuit. *inf. k.* אַכְזָב *m.* fallax. *it.* mendacium. *r.* כָּזַב mentitus eſt. אָמַן nutrivit. *N.* נֶאֱמַן ſtabile, conſtans fuit.
שׁוּב reverti. 2. *f. k.* & 1. *f. H.* עָמַד ſtetit. 2. *f. k.* יָצָא exivit. 2. *f. H.*

2. *f. H.* יָקָר *m.* pretiosus, honorabilis. *r.* יָקַר pretiosum fuit. זוֹלֵל *m.* vilis. *r.* זָלַל vile esse.

20 חוֹמָה *f.* murus. נְחֹשֶׁת æs. בָּצוּר munitum. *r.* בָּצַר præcidit. לָחַם edit, pugnavit. יָכֹל potuit. 3. *f. k.* נצל *N.* נִצַּל evasit. *H.* הִצִּיל liberavit. *inf. H.*

21 רַע malus. פָּדָה redemit. 1. *præt. K.* עָרִיץ *m.* violentus, tyrannus. *r.* עָרַץ violentia usus fuit.

CAP. XVI.

3 יִלּוֹד natus recens. אֵם mater. אָב pater. יָלַד *part. H.*

4 מְמוֹתִים *m. pl.* mortes. *r.* מוּת mori. תַּחֲלֻאִים *m. pl.* morbi. *r.* חָלָה ægrotavit. סָפַד planxit, planctum egit. 3. *f. N.* קָבַר sepelivit. 3. *f. N.* דֹּמֶן *m.* stercus, fimus. *r.* דמן. כָּלָה consumtus est. נְבֵלָה *f.* cadaver. *r.* נָבֵל cecidit. מַאֲכָל cibus. עוֹף avis. בְּהֵמָה bestia.

5 מַרְזֵחַ *m.* curator, designator funebris, lugens. *al.* convivium funebre. *r.* רזח. יָלַךְ 2. *f. k.* סָפַד planxit. *inf. H.* נוּד vagari, errare. *it.* condolere. אָסַף collegit. חֶסֶד benignitas. רַחַם *m.* misericordia, miseratio. *r.* רָחַם misertus est. (6) מוּת mori. גָּדוֹל magnus. קָטָן parvus. גָּדַד turmatim convenit. *H.* הִתְגֹּדֵד incidit se, cæsuram sibi induxit. קָרַח glabravit se, calvitium sibi induxit. (7) פָּרַס scidit, discidit. אֵבֶל luctus. נִחַם *P.* solatus, consolatus est. שָׁקָה *H.* potavit. כּוֹס *f.* calix, poculum. תַּנְחוּמִים *m.* consolationes. *r.* נחם.

8 מִשְׁתֶּה convivium. *r.* שָׁתָה bibit. יָשַׁב habitavit. *inf. k.* אָכַל edit. (9) שָׁבַת quievit. *H.* renuit. *part. H.* חָתָן *m.* gener, sponsus. *r.* חתן *Hithp.* הִתְחַתֵּן affinitatem iniit. כַּלָּה sponsa. *r.* כָּלַל absolvit.

10 נגד *H.* indicavit. 2. *f. H.* עָוֹן iniquitas, peccatum. *r.* עָוָה inique egit. חַטָּאָה peccatum.

11 עָזַב reliquit. עָבַד servivit, coluit. שָׁחָה incurvavit se. תּוֹרָה lex. שָׁמַר custodivit.

12 רוֹעַ malum esse, vel videri. עֲשׂוֹת *inf. k.* שְׁרִרוּת *m. pl.* cogitatio, speculatio. *al.* obfirmatio. *r.* שרר.

13 טוּל *H.* ejecit. 1. *præt. H.* חֲנִינָה *f.* gratia. *r.* חָנַן gratiam fecit.

Digitized by Google

fecit. (14) יוֹם dies. בּוֹא *part. k.* אָמַר 3.*f. N.* עָלָה ascendit. (15) הִדִּיחַ dispulit. 3. *præt. H.* שׁוּב 1.*præt. H.* (16) דַּוָּג, דַּיָּג *m.* piscator. *r.* דּוּג piscari. צַיָּד venator. *r.* צוּד venari. גִּבְעָה collis. נְקִיק *m.* foramen, caverna.

7 סָתַר latuit, abscondit se. צָפַן abscondit, recondidit.

8 שָׁלַם completus, perfectus fuit, pacem habuit. *P.* perfecit. *it.* solvit, reddidit, retribuit. רִאשׁוֹנָה *f.* prior. *adv.* quam primum. מִשְׁנֶה *m.* duplicitas, duplum, secundum. חָלַל perforatus est. *P.* חִלֵּל & חוֹלֵל profanavit. שִׁקּוּץ *m.* abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus est. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* נִתְעַב abominabile fuit. נַחֲלָה possessio hæreditaria. *r.* נָחַל possedit.

9 עֹז robur. מָעוֹז robur, arx, munitio. *r.* עָזַז roboravit, corroboratus est. מָנוֹס fuga, effugium. *r.* נוּס fugere, confugere. צָרָה angustia. *r.* צוּר obsidere. אֶפֶס *m.* defectus, finis, terminus, nihil. הֶבֶל vanitas. אָפֵס desiit. יעל *H.* הוֹעִיל profuit, profecit. *part. H.*

0 עָשָׂה 3.*f.k.*

1 יָדַע scivit, agnovit. *H.* הוֹדִיעַ notificavit. *part. H.* & 1.*f. H.* גְּבוּרָה virtus, robur. *r.* גָּבַר invaluit.

CAP. XVII.

1 כָּתַב scripsit. *part. Paul.* עֵט *m.* stylus, calamus. צִפֹּרֶן *m.* unguis, ungula, stylus, scalprum. שָׁמִיר *m.* sentis, senticetum. *it.* lapis durissimus, *quasi diu servabilis.* adamas. חָרַשׁ aravit, exaravit, insculpsit. *part. Pah.* לוּחַ tabula. לֵב cor. קֶרֶן cornu. מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח sacrificavit.

2 זָכַר meminit. אֲשֵׁרָה *f.* lucus. *r.* אָשַׁר incessit feliciter. רַעֲנָן *m.* virens, viridis. *r.* רען *P.* viruit. גִּבְעָה *f.* collis. גָּבֹהַּ *m.* altus, excelsus. *r.* גָּבַהּ altus fuit.

3 הַר, הָרָר mons. הֲרָרִי montanus. שָׂדֶה ager. חַיִל *m.* robur, vires, opes. אוֹצָר thesaurus. *r.* אָצַר recondidit. בַּז præda. *r.* בָּזַז prædari. בָּמָה *f.* excelsum, sacellum. גְּבוּל terminus.

4 שָׁמַט intermisit, intermissionem fecit. עָבַד servivit.
אֹיֵב inimicus. קָדַח accendit, accensus fuit, conflagravit. 2. *præt. k.* אַף ira. עוֹלָם æternum. יָקַד ussit, arsit, exarsit. 3. *f. Hoph.*
5 אָרַר maledixit. גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit. בָּטַח confisus est. שׂוּם ponere. בָּשָׂר caro. זְרוֹעַ brachium.
סוּר recedere. (6) עַרְעָר *m.* nudatissimus. *al.* myrica, virgultum tenue, humile, fragile. עֲרָבָה solitudo, locus nudatus, desertus. חֲרֵרִים *m. pl.* siccitates, loca sicca. *r.* חָרַר exarsit. מְלֵחָה *f.* salsugo. *r.* מָלַח salivit. יָשַׁב habitavit. 3. *f. k.*
7 מִבְטָח fiducia. *r.* בָּטַח confisus est.
8 שָׁתַל plantavit. יוּבַל *m.* fluvius, processus aquarum, aquæ ductus. *r.* יבל *H.* attulit. שָׁלַח misit, emisit. 3. *f. P.*
שֹׁרֶשׁ *m.* radix. חוֹם *m.* calor, æstus. *r.* חָמַם calefactus est. עָלֶה folium. שָׁנָה annus. בַּצֹּרֶת *f.* cohibitio pluviæ, siccitas, sterilitas. דָּאַג solicitus, anxius fuit, anxie timuit. מוּשׁ recedere, movere se. 3. *f. H.* עָשָׂה *inf. k.* פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה fructuosus fuit.
9 עָקֹב *m.* fraudulentum, pravum, perversum. עָקֵב *m.* calx. אָנוּשׁ *m.* mortiferus, ægerrimus.
10 חָקַר investigavit, perfestigavit. *part. k.* בָּחַן probavit, exploravit. כְּלָיוֹת renes. מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones. *r.* עלל *P.* fecit.
11 קֹרֵא *m.* perdix, cuculus. קָרָא clamavit. דָּגַר collegit.
יָלַד peperit. עֹשֶׁר *m.* divitiæ. חֲצִי medium. *r.* חָצָה dimidiavit, divisit. עָזַב reliquit. אַחֲרִית extremum.
נָבָל stultus.
12 כִּסֵּא thronus. כָּבוֹד gloria. מָרוֹם *m.* altum, altitudo. *r.* רוּם altum, excelsum esse. רִאשׁוֹן primus. מָקוֹם locus. מִקְדָּשׁ sanctuarium.
13 מִקְוֶה expectatio, spes. *r.* קָוָה. בּוֹשׁ erubescere. 3. *f. k.*
יְסוּרִים vel סוּרִים recedentes. *r.* סוּר recedere. *al.* יְסוּרִים castigationes. *r.* יָסַר castigavit. כָּתַב scripsit. מָקוֹר *m.* scaturigo, fons, profluvium. *r.* קוּר fodere, effodere. חַי vivens. (14) רָפָא sanavit, curavit. *imp. k.* & 1. *f. N.* ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit, salvum fecit. *imp. Hiph.* & 1. *f. N.* תְּהִלָּה *f.* laus. *r.* הָלַל insanivit. *P.* lau-

Digitized by Google

P. laudavit. (16) אוץ urgere. 1. *præt. k.* רָעָה pavit. *part. k.* אָנוּשׁ *m.* mortiferus, ægerrimus: *r.* אָנַשׁ æger fuit. אִוָּה *P.* expetivit, concupivit. 1. *præt. Hithp.* מוֹצָא *m.* exitus, exortus, prolatum. *r.* יָצָא exivit. שָׂפָה labium. נֹכַח coram, contra.
17 מְחִתָּה *f.* terror, consternatio, contritio. *r.* חָתַת fractus, attritus fuit. מַחְסֶה & מַחְסָה *f.* receptus, refugium. *r.* חָסָה confugit, confisus est.
18 רָדַף persecutus est. מִשְׁנֶה *m.* duplicitas, duplum, secundum. *r.* שָׁנָה mutavit. שִׁבָּרוֹן *m.* fractio, contritio. *r.* שָׁבַר fregit.
19 הָלַךְ ivit. *imp. k.* עָמַד stetit. שַׁעַר porta.
21 נָשָׂא tulit. מַשָּׂא onus. בּוֹא 2. *pl. præt. H.*
22 בַּיִת domus. מְלָאכָה opus. צִוָּה præcepit. 1. *præt. P.*
23 נָטָה inclinavit. 3. *præt. H.* אֹזֶן auris. קָשָׁה durum, difficile esse. 3. *f. N.* עֹרֶף cervix. לָקַח *inf. K.* מוּסָר *m.* castigatio, eruditio. *r.* יָסַר castigavit, erudivit. (25) שַׂר princeps. רָכַב equitavit, vectus fuit. רֶכֶב currus. סוּס equus.
26 בּוֹא 3. *præt. K.* עִיר civitas. סָבִיב circuitus. שְׁפֵלָה *m.* planities, depressus locus. *r.* שָׁפֵל humilis, humiliatus est. נֶגֶב *m.* meridies. בּוֹא *part. H.* מֵבִיא. עֹלָה hostia. זֶבַח sacrificium. מִנְחָה munus. לְבֹנָה *f.* thus. תּוֹדָה *f.* confessio, celebratio. *r.* יָדָה jecit. *H.* confessus est.
27 קָדַשׁ paratus, sanctus fuit. *inf. P.* נָשָׂא *inf. k.* יָצַת succensus est. אַרְמוֹן *c.* palatium, arx. *r.* ארם. כָּבָה exstinctus est.

CAP. XVIII.

2 יָרַד descendit. 2. *præt. k.* & 1. *f. k.* (3) יוֹצֵר formans, figulus. *r.* יָצַר finxit. *part. k.* מְלָאכָה opus. אָבְנַיִם *m. d.* formæ, tabulæ figulorum.
4 שָׁחַת corrupit. חֹמֶר *m.* lutum. שׁוּב reverti. עָשָׂה fecit. 3. *f. k.* כְּלִי vas. יָשַׁר rectum fuit. עַיִן oculus.
6 יָכֹל potuit. 1. *f. k.* (7) רֶגַע *m.* momentum, quasi *fragmentum temporis minutissimum.* *r.* רָגַע disrupit.

Digitized by Google

pit. מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. נָתַשׁ evulsit, exstirpavit. *inf. k.* & 3. *f. N.* נָתַץ diruit, destruxit. אָבַד periit. *inf. H.*

8 רָעָה malitia נִחַם *P.* solatus, consolatus est. *N.* נִחַם consolationem cepit. *it.* pœnituit. חָשַׁב cogitavit, excogitavit. (10) בָּנָה ædificavit. *k.* נָטַע plantavit. *inf. k.* (11) מַחֲשָׁבָה cogitatio. יָטַב bonus fuit. דֶּרֶךְ via. מַעֲלָלִים opera. *r.* עלל *P.* fecit.

12 יאשׁ *N.* נואשׁ desperavit, spem, animum abjecit. יָלַךְ 1. *f. k.* שְׁרִירוּת speculatio. (13) שַׁעֲרוּרִית *f.* res horrenda, obfirmatio. *r.* שָׁעַר æstimavit. שָׁאַל quæsivit.

14 עָזַב reliquit. צוּר petra. שָׂדֶה ager. שֶׁלֶג *m.* nix. נָטַשׁ deseruit. 3. *f. N.* זָר alienus. *r.* זוּר alienari. קַר frigidum. נָזַל fluxit, defluxit. נוֹזְלִים *m. pl.* fluentes. *subst.* fluenta.

15 שָׁכַח oblitus est. שָׁוְא *m.* vanitas, vanum, falsitas. קִטֵּר suffivit, suffitum excitavit. 3. *f. P.* כָּשַׁל impegit, offendit. 3. *f. H.* שְׁבִיל *m.* semita, via. נָתִיב semita, via arcta. סָלַל aggeravit, contumulavit, extulit. *part. Paul.* (16) שׂוּם ponere. שַׁמָּה *f.* res stupenda. *r.* שָׁמֵם & שָׁמַם desolavit, desolatus est. שְׁרֵקָה *f.* sibilus. *pl. cum chirek.* שְׁרִיקוֹת *r.* שָׁרַק sibilavit. עָבַר transiit. שׂוּם 3. *f. N.* נוּד moveri, aptari. 3. *f. H.* ראשׁ caput. (17) קָדִים *m.* oriens, plaga orientalis. פוּץ spargere. 1. *f. H.* אֹיֵב hostis. עֹרֶף *m.* cervix. ראה vidit. אֵיד *m.* vapor, interitus, calamitas.

18 יָלַךְ ivit. *imp. k.* חָשַׁב cogitavit. 1. *f. k.* מַחֲשָׁבָה cogitatio. אָבַד 3. *fœm. f. k.* עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consilium iniit. חָכָם sapiens. נָבִיא propheta. נכה *H.* percussit. לָשׁוֹן lingua. קָשַׁב auscultavit, attendit, intentus fuit.

19 יָרִיב *m.* litigator, litigans. *r.* רוּב litigare.

20 שָׁלַם integer fuit. *P.* retribuit. 3. *f. Pyh.* כָּרָה fodit, effodit. שׁוּחָה *f.* fovea, fossa. *r.* שׁוּחַ inclinari. זָכַר meminit. עָמַד stetit, substitit. *inf. k.* שׁוּב reverti. *inf. H.* חֵמָה *f.* æstus iræ, excandescentia, æstuans ira.

21 נָתַן *imp. k.* רָעָב fames. נגר *N.* נִגַּר defluxit. *imp. H.* שִׂים mulieres. שַׁכּוּל *m.* orbatus. *r.* שָׁכַל orbatus est. אַלְמָנָה vidua.

vidua. אֱנוֹשׁ homo. *pl.* אֲנָשִׁים viri. הָרַג occidit. *part. Pah.* בָּחוּר juvenis. נכה *H.* הִכָּה percussit. *part. Hoph.* חֶרֶב gladius. מִלְחָמָה bellum.
22 זְעָקָה clamor. גְּדוּד *m.* turma. כָּרָה fodit. לָכַד cepit, occupavit, deprehendit. פַּח *m.* laqueus. *r.* פּוּחַ afflare. טָמַן abdidit, abscondit, occultavit.
23 עֵצָה consilium. כָּפַר pice obduxit. *P.* placavit, expiavit. עָוֹן peccatum. *r.* עָוָה. חַטָּאת peccatum. מָחָה delevit, abstersit. 2. *fœm. f. H.* כָּשַׁל *part. Hoph.*

CAP. XIX.

1 בַּקְבּוּק *m.* lagena. *r.* בָּקַק exhausit. חֶרֶשׂ *m.* testa. זָקֵן senex. כֹּהֵן sacerdos.
2 גַּיְא *m.* vallis. שַׁעַר porta. חַרְסִית *f.* solaris, orientalis.
3 בּוֹא *part. H.* צָלַל obumbratus est, tinnivit, palpitavit. 3. *f. N.* אֹזֶן auris.
4 עָזַב reliquit. נָכַר *P.* agnovit. *it.* alienavit, alienum reddidit. דָּם sanguis. נָקִיא & נָקִי *m.* mundus, purus. *r.* נָקָה.
5 בָּנָה ædificavit. בָּמָה *f.* excelsum. *pl.* בָּמוֹת excelsa. שָׂרַף combussit. עֹלָה ascensio, holocaustum.
7 הֲרֵגָה occisio. בָּקַק exhausit, vacuavit. 1. *præt. K.* נָפַל cecidit. *præt. H.* בִּקֵּשׁ quæsivit. נְבֵלָה cadaver. מַאֲכָל cibus. בְּהֵמָה, בְּהֵמָה bestia.
8 *Vid. c. XVIII.* 16. שָׁמֵם desolatus est, obstupuit. מַכָּה plaga. *r.* נכה *H.* percussit.
9 מָצוֹר *m.* obsidio, munitio. *r.* צוּר arctare. מָצוֹק *m.* pressura, angustia. *r.* צוּק arctare. בִּקֵּשׁ quæsivit.
10 שָׁבַר fregit. הָלַךְ ivit.
11 יֹצֵר figulus. יָכֹל potuit. 3. *f. k.* רָפָא & רָפָה sanavit. *inf. N.* קָבַר sepelivit.
13 טָמֵא immundus, impurus. גָּג tectum. נָסַךְ fudit, libavit. *inf. H.* נֶסֶךְ *m.* libamen. אַחֵר alius.
14 נִבָּא prophetavit. עָמַד stetit. חָצֵר atrium.
15 בּוֹא *part. H.* קָשָׁה durum, difficile fuit. *H.* obduravit. עֹרֶף cervix.

CAP. XX.

1 פָּקִיד *m.* præfectus. *r.* פָּקַד. נָגִיד *m.* antiſtes, dux. *r.* נגד *H.* indicavit. (2) נכה *H.* percuſſit. מַהְפֶּכֶת *f.* cippus. *r.* הָפַךְ vertit, evertit. עֶלְיוֹן *m.* excelſus, ſupremus. *r.* עָלָה aſcendit.
3 מָחָר & מָחֳרָת *f.* cras. מָגוֹר *m.* commotio, formido. *r.* גּוּר timere, peregrinari. סָבִיב circuitus.
4 אָהַב amavit. נָפַל cecidit. רָאָה vidit. *part. K.* גָּלָה migravit. (5) חֹסֶן *m.* robur. *it.* theſaurus, opes. *r.* חסן *chald.* fortis fuit. יְגִיעַ *m.* labor, facultates. *r.* יָגַע laboravit. יְקָר *m.* pretium, res pretioſa. *r.* יָקַר pretioſus fuit. אוֹצָר theſaurus. בָּזַז prædatus, deprædatus eſt, diripuit. לָקַח accepit. בּוֹא venire. *H.* afferre.
6 שְׁבִי captivus. *r.* שָׁבָה captivum duxit.
7 פָּתָה ſeductus, pellectus, perſuaſus fuit. 2. *præt. P.* & 1. *f. N.* חָזַק invaluit, prævaluit. יָכֹל potuit. 2. *f. k.* שָׂחַק luſit, riſit, deriſit. לָעַג ſubſannavit, irriſit.
8 דַּי ſufficientia, ſufficiens, ſatis. *Eſt etiam* דֵּי *ſyllabica adjectio,* מִדֵּי ex. זָעַק clamavit. חָמָס *m.* vis, violentia, injuria, rapina. שֹׁד *m.* vaſtator, *ſubſt.* vaſtitas. *r.* שָׁדַד vaſtavit. חֶרְפָּה *f.* probrum, opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. קֶלֶס *m.* ludificatio, illuſio. *r.* קָלַס ludificavit.
9 זָכַר meminit. בָּעַר arſit, exarſit. עָצַר clauſit. *part. Pah.* עֶצֶם os, corpus. לָאָה moleſte, ægre tulit. *N.* fatigatus fuit. כּוּל capere, continere. *P.* כִּלְכֵּל ſuſtinuit. *inf. P.* יָכֹל 1. *f. k.*
10 דִּבָּה *f.* infamia, fama. *r.* דָּבַב locutus eſt. נגד *H.* annunciavit. שָׁלוֹם pax. שָׁמַר cuſtodivit. צֶלַע, צֵלָע *c.* coſta, latus. פָּתָה 3. *f. Pyb.* יָכֹל 1. *pl. f. k.* לָקַח accepit. 1. *pl. f. k.* נְקָמָה ultio, vindicta. *r.* נָקַם ultus eſt, ultionem ſumſit.
11 גִּבּוֹר fortis. עָרִיץ *m.* violentus, formidabilis. *r.* עָרַץ violentia uſus fuit. כָּשַׁל impegit, corruit. 3. *f. N.* שָׂכַל ſecundatus fuit. *H.* intellexit. כְּלִמָּה *f.* ignominia, pudor. *r.* כלם *N.* ignominia affectus eſt. שָׁכַח oblivisci. 2. *f. N.* (12) בָּחַן probavit, exploravit.

vit. רָאָה vidit. כְּלָיוֹת renes. נְקָמָה ultio, vindicta. גָּלָה migravit. *P.* revelavit, retexit. רִיב contentio, causa.
13 שִׁיר canere. *imp. H.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. *imp. P.* נצל *N.* נִצַּל evasit, eripuit se. הִצִּיל liberavit. אֶבְיוֹן egenus. מֵרַע *m.* malignus, maleficus.
14 אָרַר maledixit. יָלַד 1. *præt. Pyh.* (15) בִּשֵּׂר nunciavit, annunciavit. שָׂמַח lætatus fuit. *inf.* & 3. *præt. P.*
16 עִיר civitas. הָפַךְ vertit, evertit. נִחַם *P.* consolatus est. *N.* pœnituit. זְעָקָה clamor. תְּרוּעָה *f.* clangor, fractus sonus. *r.* ריע *H.* clanxit. עֵת tempus. צָהֳרַיִם *m. d.* meridies.
17 מות mori. *P.* מוֹתֵת interemit. רֶחֶם uterus. קֶבֶר sepulchrum. הָרָה *f.* gravida, prægnans. עוֹלָם æternitas, perpetuitas, seculum.
18 יָצָא exiit. 1. *præt. P.* עָמָל labor, molestia. *r.* עָמַל laboravit. יָגוֹן *m.* mœror, mœstitia. *r.* יגה *H.* הוֹגָה mœrore affecit. כָּלָה consumtus est. בֹּשֶׁת *f.* pudor. *r.* בוש pudefieri. יוֹם dies.

CAP. XXI.

2 דָּרַשׁ quæsivit, interrogavit. *imp. k.* בְּעַד pro, propter, per. לָחַם edit, pugnavit. עָשָׂה fecit. 3. *f. K.* פלא *N.* נִפְלָא mirum, admirabile fuit. *part. N.* עָלָה 3. *f. k.*
4 סָבַב circuivit. *H.* הֵסֵב evertit. *part. H.* כְּלִי instrumentum. מִלְחָמָה bellum. צוּר obsidere. חוּץ foras. חוֹמָה murus. (5) נָטָה extendit. *part. Paul.* זְרוֹעַ brachium. חָזָק fortis. חֵמָה æstus iræ. *r.* יָחַם incaluit. קֶצֶף *m.* spuma, ira *fervens & quasi spumans*, fervor. *r.* קָצַף efferbuit.
6 נכה *H.* percussit. 1. *præt. H.* יָשַׁב habitavit. דֶּבֶר pestis. מות mori. 3. *f. k.* (7) שָׁאַר reliquus est. בִּקֵּשׁ quæsivit. *part. P.* חוס parcere. חָמַל pepercit, clementia usus fuit. רָחַם dilexit. *Piel.* רחם misertus est. 3. *f. P.* (9) יָצָא *part. K.* שָׁלָל præda, spolium. *r.* שָׁלַל spoliavit. (10) שׂוּם ponere. 1. *præt. k.* נָתַן dedit. 3. *fœm. f. N.* שָׂרַף ussit, combussit.

Digitized by Google

12 הדין judicare. *imp. H.* נצל *H.* eripuit. גָּזַל rapuit, abripuit. *part. Pah.* עָשַׁק oppressit. חֵמָה *f.* æstus iræ, excandescentia. *r.* יָחַם caluit. בָּעַר exarsit. כָּבָה extinctus est. *part. P.* רֹעַ malitia. מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones. *r.* עלל *P.* fecit. (13) עֵמֶק vallis. צוּר petra. מִישׁוֹר *m.* rectitudo. *it.* planities, planum. *r.* יָשַׁר rectum fuit. נָחַת descendit. 3.*f. k.* מָעוֹן *m.* מְעוֹנָה *f.* habitatio, habitaculum. *r.* עון habitare.
14 פְּרִי fructus. יָצַת succensus est. 1. *præt. H.* יַעַר *m.* sylva. סָבִיב *m.* circuitus, ambitus.

CAP. XXII.

1 יְרַד descendit. *imp. k.*
2 יָשַׁב habitavit. כִּסֵּא thronus. שַׁעַר porta.
3 נצל *Hiph.* eripuit. גָּזַל abripuit. *part. Pah.* עָשׁוֹק oppressio *vel* oppressor. *r.* עָשַׁק. יָתוֹם *m.* pupillus. אַלְמָנָה vidua. יָנָה oppressit. 2.*f. H.* חָמַס violenter egit, abstulit, abripuit. 2.*f. k.* שָׁפַךְ effudit.
4 עָשָׂה *inf. k.* & 2.*f. k.* רָכַב equitavit, vectus est.
5 שׁבע *N.* juravit. חָרְבָּה vastatio.
6 שׁוּת ponere. 1.*f. H.* יָשַׁב sedit, consedit. 3.*præt. N.*
7 קָדַשׁ paratus, sanctus fuit. שָׁחַת corrupit. *part. H.* כְּלִי instrumentum. כָּרַת excidit. מִבְחָר *m.* delectus, selectus. *r.* בָּחַר elegit. אֶרֶז *m.* cedrus. נָפַל cecidit. *H.* projecit. (8) עָבַר transiit. רֵעַ socius. כָּכָה ita.
9 עָזַב reliquit. שָׁחָה incurvavit se. אַחֵר alius. עָבַד servivit. בָּכָה flevit. נוּד vagari, errare. *it.* condolere. 2.*f. k.* הָלַךְ ivit. *part. k.* שׁוּב 3.*f. k.* מוֹלֶדֶת generatio. *r.* יָלַד.
10 מָקוֹם locus. גָּלָה migravit, deportatus est. *H.* captivum abduxit, deportavit.
13 בָּנָה ædificavit. עֲלִיָּה *f.* ascensus, cœnaculum. רֵעַ socius. חִנָּם gratis, merito, frustra. *r.* חָנַן gratiam fecit. פֹּעַל opus. *it.* merces. *r.* פָּעַל operatus est.
14 מִדָּה *f.* mensura, dimensio. *r.* מָדַד mensuravit. רָוַח respiravit. *part. Pyh.* קָרַע fidit, laceravit. חַלּוֹן fenestra. *r.* חָלַל perforatus est. סָפַן texit, obtexit. *part. Pah.*

Digitized by Google

Pab. אֶרֶז *m.* cedrus. מָשׁוּחַ pictum, *quasi inunctum.* *r.* מָשַׁח unxit. שָׁשַׁר *m.* indicum, indicus color, minium. (15) תַּחֲרֶה vel ח misſcuit, commiſcuit. *al.* munivit ſe. *al.* ambulavit. *part. P. vid. c.* 12, 5.
16 דִּין judicare. עָנִי afflictus. *r.* עָנָה. יָדַע ſcivit. *inf. k.*
17 בֶּצַע fruſtulum, lucrum. *r.* בָּצַע quæſtum fecit. נָקִי *m.* mundus, purus, innocens. *r.* נָקָה. שָׁפַךְ fudit, effudit. *inf. k.* עֹשֶׁק *m.* oppreſſio, fraus. *r.* עָשַׁק oppreſſit. מְרוּצָה *f.* concuſſio. *r.* רוּץ currere. *al.* רָצַץ quaſſavit.
18 סָפַד planxit, planctum egit. 3. *pl. f. k.* הוֹי væ. הוֹד *m.* decus.
19 קְבוּרָה *f.* ſepultura. חֲמוֹר aſinus. קָבַר ſepelivit. 3. *ſ. f. N.* סָחַב traxit. *inf. k.* שלך *H.* הִשְׁלִיךְ jecit, abjecit. *inf. H.* הָלְאָה ultra, ulterius. (20) עָלָה aſcendit. *imp. k.* צָעַק clamavit. שָׁבַר fregit. 3. *pl. præt. N.* אָהַב dilexit. *part. P.* (21) שַׁלְוָה *f.* tranquillitas. נְעוּרִים pueritia. (22) רֹעֶה *m* paſtor. *r.* רָעָה pavit. 3. *f. k.* שְׁבִי captivitas. בּוֹשׁ pudefieri. כלם *N.* נִכְלַם erubuit, rubore affectus fuit. (23) יָשַׁב habitavit. 2. *præt. k.* & *part. k. compoſitum.* קָנַן nidificavit. *part. Pyh.* חָנַן gratioſus fuit. 2. *fœm. præt. N.* נֵחַנְתְּ *pro* נֶחֱנוֹת gratioſa eris. חֵבֶל *m.* dolor graviſſimus, tormina. חִיל *m.* dolor. *r.* חוּל parturire. יָלַד genuit. *part. k.* (24) חוֹתָם *m.* ſigillum. *r.* חָתַם ſignavit. יָמִין dextra. נָתַק avulſit, abripuit. בִּקֵּשׁ quæſivit. *part. P.* (25) גּוּר peregrinari. *it.* timere.
26 טול *H.* הֵטִיל jecit, dejecit. נָשָׂא tulit, extulit. *part. P.*
28 עֶצֶב *m.* dolor, labor, idolum. *r.* עָצַב doluit. בָּזָה ſprevit. *part. N.* נָפַץ diſperſus fuit. *part. N.* חֵפֶץ voluntas. טול 3. *præt. Hoph.* שלך *H.* abjecit. 3. *præt. Hoph.* (30) כָּתַב ſcripſit. עֲרִירִי *m.* ſolitarius, ἄτεκνος, ſine liberis. גֶּבֶר vir. צָלַח proſperatus eſt. כִּסֵּא ſolium, thronus. מָשַׁל dominatus eſt. *part. k.*

CAP. XXIII.

1 רֹעֶה paſtor. אָבַד periit. פּוּץ ſpargere ſe. *part. H.* צֹאן grex. מַרְעִית *f.* paſcuum. *r.* רָעָה pavit.

2 נָדַח dispulit. 2. *f. H.* רוֹעַ *m.* malitia, malignitas. *r.* רוּעַ
malum esse. מַעֲלָלִים actiones. *r.* עלל.
3 קָבַץ collegit, congregavit. 1. *f. P.* שְׁאֵרִית residuum. נָוֶה
f. habitatio, caula, pascuum. *r.* נָוָה habitavit. פָּרָה
fœtificavit, crevit. 3. *præt. k.* רָבָה multiplicatus est.
4 קוּם 1. *præt. H.* רָעָה pavit. יָרֵא timuit. חָתַת fra-
ctus, consternatus fuit.
5 יוֹם dies. בּוֹא *part. k.* צֶמַח germen. צַדִּיק justus.
מָלַךְ regnavit. שָׂכַל prosperatus est. *H.* prudenter egit,
intellexit. (6) ישע *H.* הוֹשִׁיעַ servavit. 3. *f. N.*
שָׁכַן habitavit. 3. *f. k.* בֶּטַח *m.* fiducia, securitas.
קָרָא vocavit. 3. *f. k.* צֶדֶק justitia.
7 עָלָה adscendit. *præt. H.* (8) בּוֹא venire. 3. *præt. H.*
צָפוֹן septentrio. נָדַח impulit, depulit. 1. *præt. H.*
יָשַׁב habitavit. (9) שָׁבַר fregit, confregit. קֶרֶב
medium. רָחַף commotus est. עֶצֶם os. שִׁכּוֹר *m.*
ebrius. *r.* שָׁכַר inebriatus fuit. עָבַר transivit. יַיִן
vinum. (10) נָאַף adulteravit. *part. P.* מְנָאֵף adul-
ter. מָלֵא plenus, impletus fuit. פָּנִים facies. אָבַל
luxit. אָלָה execratus est, juravit. יָבֵשׁ aruit, exaruit.
נָוֶה *m.* habitaculum, caula, pascuum. *pl.* נְוִים *m.* נְוֹת
& נְאוֹת *f. r.* נָוָה habitavit. מִדְבָּר desertum. מְרוּצָה
f. concussio. *it.* cursus. *r.* רוּץ currere. גְּבוּרָה *f.*
virtus, potentia. *r.* גָּבַר valuit.
11 נָבִיא propheta. כֹּהֵן sacerdos. חָנֵף contaminatus fuit.
præt. profani sunt, profane agunt. בַּיִת domus. מָצָא
invenit. (12) חֲלַקְלַקּוֹת *f. pl.* lubricitates, blan-
ditiæ. *r.* חָלַק partitus est. אֲפֵלָה *f.* caligo. *r.* אפל.
נָדַח & דָּחָה depulit, impulit. נָפַל cecidit. בּוֹא ve-
nire. 1. *sing. f. H.* שָׁנָה annus. פְּקֻדָּה visitatio.
13 רָאָה vidit. תִּפְלָה insulsitas, fatuitas. תָּפֵל *m.* insul-
sum, insipidum. נִבָּא prophetavit. 3. *præt. Hithp.*
תָּעָה erravit. 3. *f. H.*
14 שַׁעֲרוּרָה *f.* res horrenda. *r.* שָׁעַר æstimavit. נָאַף adul-
teravit, adulterium commisit. *inf. k.* הָלַךְ ambulavit.
inf. k. שֶׁקֶר mendacium. חָזַק invaluit. 3. *pl. præt. P.*
מֵרַע malignus. *r.* רוּעַ. שׁוּב 3. *pl. præt. K.* הָיָה fuit.
כֹּל omnis. יָשַׁב habitavit. *part*

אכל

Digitized by Google

5 אָכַל comedit. *part. H.* לַעֲנָה *f.* abſinthium. שָׁקָה *H.*
potavit. ראשׁ *m.* caput, fel, amaror. חֲנֻפָּה *m.* hypo-
criſis. *r.* חָנֵף contaminatus eſt. *it.* hypocritam egit.
6 שָׁמַע audivit. 2. *pl. f. k.* הָבַל evanuit, vanum fuit, *part. H.*
חָזוֹן *m.* viſio. *r.* חָזָה vidit, intuitus eſt. לֵב cor.
פֶּה os, oris.
17 נָאַץ ſprevit, contemſit. *part. P.* שְׁרִירוּת ſpeculatio.
18 עָמַד ſtetit. סוֹד *m.* arcanum, ſecretum, conſilium. רָאָה
vidit. 3. *f. k.* קָשַׁב audivit, auſcultavit. *præt. H.*
19 סַעַר *m.* סְעָרָה *f.* turbo, procella, tempeſtas. חֵמָה ira.
r. יָחַם. יָצָא exivit. חוּל parturire, dolere. *it.* ma-
nere. *part. Hithp.* & 3. *f. k.* (20) אַף *m.* naſus, vul-
tus. *it.* ira. קוּם ſurgere. *inf. H.* עָשָׂה fecit. מְזִמָּה
f. cogitatio, ſolertia. *r.* זָמַם cogitavit. אַחֲרִית *f.* ex-
tremitas, finis. בִּין intelligere. *fut. Hithp.* בִּינָה in-
telligentia. (21) שָׁלַח miſit. רוּץ currere.
22 מַעֲלָלִים *pl.* actiones. *r.* עלל fecit, operatus eſt.
23 קָרוֹב *m.* propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit. רָחוֹק *m.*
longinquus. *r* רָחַק procul, longe abfuit.
24 סָתַר occultavit, abſcondidit. 3. *f. N.* מִסְתָּר *f.* latebra.
רָאָה vidit. 1. *f. k.* מָלֵא plenus fuit.
25 חָלַם ſomniavit. (26) תַּרְמִית *f.* dolus. *r.* רָמָה jecit.
27 חָשַׁב cogitavit. *part. K.* שָׁכַח obliviſci. *inf. H.* חֲלוֹם *m.*
ſomnium. *r.* חָלַם ſomniavit. סָפַר numeravit. 3. *pl.*
f. P. רֵעַ amicus, ſocius.
28 אֱמֶת veritas. תֶּבֶן *m.* ſtramen, palea. בַּר frumentum,
triticum. *r.* בָּרַר expurgavit.
29 פַּטִּישׁ *m.* malleus. פּוּץ ſpargi. 3. *f. P.* סֶלַע *m.* petra.
30 גָּנַב furatus eſt. (31) לָקַח cepit, accepit, abſtulit.
לָשׁוֹן lingua. נָאַם dixit.
32 תָּעָה erravit, vagatus eſt. 3. *pl. f. H.* פַּחֲזוּת *f.* levitas, in-
ſtabilitas, rapiditas. *r.* פחז. שָׁלַח miſit. צִוָּה præ-
cepit. יעל *H.* הוֹעִיל profecit, utile fuit.
33 שָׁאַל rogavit, interrogavit. מַשָּׂא onus. *r.* נָשָׂא tu-
lit. נָטַשׁ dimiſit, omiſit.
36 זָכַר recordatus fuit. 2. *f. K.* הָפַךְ vertit, evertit.
37 עָנָה reſpondit. (39) נָשָׁה oblitus fuit.
40 כְּלִמּוּת ignominia. *r.* כלם.

Digitized by Google

CAP. XXIV.

1 רָאָה vidit. *H.* oſtendit. דּוּד corbis, caniſtrum. *pl.* דּוּדִים
& דּוּדָאִים *quod al.* mandragoræ. תְּאֵנָה *f.* ficus. יָעַד
conſtituit. *part. Hophal.* הֵיכָל *m.* palatium. גָּלָה mi-
gravit. *inf. H.* חָרָשׁ faber, artifex. מַסְגֵּר clauſtrum,
carcer. *it.* clauſtrarius, faber ferrarius. *r.* סָגַר clauſit.
בּוֹא venire. *H.* adducere.
2 דּוּד calathus, caniſtrum, ſporta. רַע malus. בִּכּוּרָה *f.*
præcox, primus fructus. *pl.* בִּכּוּרוֹת præcocia. אָכַל
comedit. 3. *fœm. f. N.* רֹעַ pravitas.
5 נָכַר *P.* agnovit. 1. *f. H.* גָּלוּת *f.* migratio, transmigratio.
r. גָּלָה migravit. שָׁלַח miſit. מָקוֹם locus.
6 שׂוּם ponere. עַיִן oculus. שׁוּב 1. *præt. H.* בָּנָה ædifi-
cavit. 1. *præt. k.* הָרַס diruit, deſtruxit. 1. *f. k.* נָטַע
plantavit. 1. *præt. k.* נָתַשׁ evulſit, exſtirpavit.
7 יָדַע ſcivit.
8 יָשַׁב habitavit. *part. k.* שַׂר princeps. שְׁאֵרִית reliquiæ.
r. שָׁאַר reliquus eſt.
9 זְוָעָה & זַעֲוָה *f.* commotio. *r.* זוּעַ movere. מַלְכוּת re-
gnum. חֶרְפָּה probrum, opprobrium. מָשָׁל *m.* ſimi-
litudo, parabola, proverbium. *r.* מָשַׁל dominatus eſt,
ſimilis fuit. שְׁנִינָה *f.* dicterium. *r.* שָׁנַן acuit. קְלָלָה
f. maledictio, exſecratio. *r.* קָלַל levavit. נָדַח diſ-
pulit. 1. *f. H.*
10 חֶרֶב gladius. רָעָב fames. *r.* רָעֵב eſurivit. דֶּבֶר peſtis.
תָּמַם abſolvit, conſumtus fuit.

CAP. XXV.

1 שָׁנָה annus. (2) יָשַׁב habitavit.
3 דִּבֶּר dixit, locutus eſt. שׁכם *H.* mane ſurrexit. 1. *f. H.*
4 עֶבֶד ſervus. נָטָה inclinavit. 2. *præt. H.* אֹזֶן auris.
5 שׁוּב *imp. K.* דֶּרֶךְ via. רֹעַ malitia. מַעֲלָלִים actiones.
יָשַׁב *imp. k.*
6 הָלַךְ 2. *f. k.* אַחֵר alius. עָבַד ſervivit. *inf. k.* שָׁחָה in-
curvavit ſe. כָּעַס indignatus eſt. *H.* irritavit ad iram.
2. *f. H.* מַעֲשֶׂה opus. יָד manus. רוּעַ malum eſſe.
1. *f. H.*

שָׁלַח *part. k.* לָקַח 1. *præt. k.* מִשְׁפָּחָה familia. צָפוֹן
aquilo. בוא 1. *præt. K.* חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit. שׂוּם 1. *præt. k.* שַׁמָּה *f.* res ſtupenda. *r.* שָׁמֵם vaſtavit. שְׁרֵקָה *f.* ſibilus. *r.* שָׁרַק ſibilavit. חָרְבָּה *f.* vaſtatio, deſolatio. *r.* חָרֵב ſiccatus eſt.

10 אָבַד periit. 1. *præt. H.* קוֹל vox. שָׂשׂוֹן gaudium. שִׂמְחָה lætitia. חָתָן ſponſus. כַּלָּה ſponſa. רֵחַיִם *m. d.* molæ. *r.* ריח *H.* הֵרִיחַ odoratus eſt. אור lux. ניר & נֵר *m.* lucerna, lumen. (12) מָלֵא plenus fuit. *inf. k.* שְׁמָמָה deſolatio. (13) בּוֹא venire. 1. *præt. H.* כָּתַב ſcripſit. סֵפֶר liber. (14) שָׁלֵם completus eſt. *P.* שִׁלֵּם perfecit. *it.* ſolvit, retribuit. פֹּעַל *m.* opus.

15 לָקַח ſumſit. *imp. k.* כּוֹס poculum. יַיִן vinum. חֵמָה ira ardens, furor. שׁקה *H.* הִשְׁקָה bibendum dedit, potavit. (16) שָׁתָה bibit. גָּעַשׁ concuſſus, commotus eſt. 3. *præt. Hitbp.* הָלַל inſanivit. 3. *præt. Hitbp.* חֶרֶב gladius. בֵּין & בֵּינוֹת inter.

18 נָתַן *inf. k.* חָרְבָּה deſolatio. שַׁמָּה deſolatio. *r.* שָׁמֵם. שְׁרֵקָה ſibilus. קְלָלָה maledictio, execratio. *r.* קָלַל.

20 עֶרֶב veſpera. *it.* turba.

23 קָצַץ amputavit, truncavit. *part. Pah.* פֵּאָה angulus.

24 שָׁכַן habitavit. (26) צָפוֹן aquilo. קָרוֹב propinquus. רָחוֹק remotus. שָׁתָה bibit.

27 שָׁכַר inebriatus eſt. קוא vomere. *irreg. imp. k. al.* קאה. נָפַל cecidit.

28 מֵאֵן *P.* renuit. 3. *f. P.* לָקַח *inf. k.* שָׁתָה *inf. k.* & 2. *f. k.*

29 חָלַל perforatus eſt. *H.* הֵחֵל incepit. *part. H.* רוע *inf. H.* נָקָה mundus, purus fuit. *inf.* & 2. *f. N.*

30 נָבָא prophetavit. מָרוֹם altum, altitudo. שָׁאַג rugiit. 3. *f. k.* מָעוֹן *m.* habitatio, habitaculum. *r.* עון habitare. נָוֶה habitaculum, caula. הֵידָד *m.* celeuſma, *vox ovantium & ſe invicem hortantium.* דָּרַךְ calcavit. עָנָה reſpondit. 3. *f. k.*

31 שָׁאוֹן tumultuatio, ſtrepitus. *r.* שָׁאָה. קָצֶה finis. *r.* קָצָה abſcidit, finivit. רִיב & רִב lis, contentio. *r.* רוּב litigare. בָּשָׂר caro. רָשָׁע improbus.

32 יָצָא exivit. סַעַר *m.* turbo, procella. עור evigilare. 3. *f. N.* יַרְכָּה *f.* femur, latus.

חלל

Digitized by Google

33 חָלָל perforatus, perfossus. סָפַד planxit. 3. *pl. f. N.* אָסַף
collegit. קָבַר sepelivit. דֹּמֶן *m.* stercus, fimus.
34 ילל *H.* הֵילִיל ejulavit. זָעַק clamavit. פלש *Hithp.*
הִתְפַּלֵּשׁ volvit, volutavit se. אַדִּיר magnificus, , validus. *r.* אדר. מָלֵא plenus, repletus fuit. טָבַח mactavit, interfecit. *inf. k.* תְּפוֹצוֹת *f. pl.* dispersiones. *r.*
פּוּץ spargi. נָפַל cecidit. כְּלִי vas. חֶמְדָּה desiderabilis.
35 אָבַד periit. מָנוֹס fuga, effugium. *r.* נוּס fugere. פְּלֵיטָה
f. evasio, liberatio. *r.* פָּלַט evasit.
36 צְעָקָה clamor. יְלָלָה *f.* ejulatus. *r.* ילל *H.* ejulavit.
שָׁדַד vastavit, devastavit. מַרְעִית *f.* pascuum. *r.* רָעָה
pavit. (37) דָּמַם siluit, expectavit. *N.* excisus est.
3. *præt. N.* נָוֶה *m.* habitaculum, caula, pascuum. *pl.*
ו *in* א *commutato* נְאוֹת. שָׁלוֹם pax. חָרוֹן *m.* æstus
iræ. *r.* חָרָה arsit.
38 עָזַב deseruit. כְּפִיר *m.* leo juvenis. סֻכָּה *f.* tugurium,
tabernaculum. *r.* סָכַךְ texit, obtexit. יָנָה oppressit.
part. k. חָרוֹן æstus iræ. אַף facies, ira.

CAP. XXVI.

1 מַמְלְכוּת regnum *r.* מָלַךְ. (2) עָמַד stetit. חָצֵר
atrium. עִיר civitas. בּוֹא *part. k.* שָׁחָה incurvavit se. צִוָּה præcepit. גָּרַע diminuit, detraxit.
3 נִחַם pœnituit. 1. *præt. N.* חָשַׁב cogitavit. רוֹעַ malitia,
malignitas. *r.* רוּעַ malum esse. מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones.
r. עלל *P.* עוֹלֵל fecit.
4 יָלַךְ *inf. k.* תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit.
5 שכם *H.* הַשְׁכֵּים matutinavit, mane paravit, surrexit.
6 קְלָלָה *f.* maledictio. *r.* קָלַל levis, levatus est.
8 כָּלָה consumtus est. *inf. P.* תָּפַשׂ prehendit, apprehendit.
9 נִבָּא prophetavit. 2. *præt. N.* חָרַב siccatus, vastatus est.
קָהַל congregavit. 3. *f. N.*
10 שַׂר princeps. עָלָה ascendit. 3. *f. k.* יָשַׁב sedit. 3. *f. k.*
פֶּתַח ostium. שַׁעַר porta. חָדָשׁ *m.* novus, recens. *r.*
חִדֵּשׁ innovavit. (11) אֹזֶן auris.
13 יָטַב bonus fuit. דֶּרֶךְ via. מַעֲלָלִים actiones. נִחַם *P.*
solatus, consolatus est. *N.* pœnituit. 3. *f. N.*

ישר

14 יָשָׁר rectum. (15) יָדֹעַ novit. *inf. k.* & 2. *f. k.* מוּת mori. *part. H.* נָקִי innocens. *r.* נָקָה.
17 קוּם 3. *f. k.* זָקֵן senex. קָהָל congregatio, cœtus.
18 חָרַשׁ aravit, exaravit. 3. *fœm. f. N.* עִי *m.* cumulus, acervus. *pl.* עִיִּים acervi. בָּמָה *f.* excelsum, sacellum. *p'.* בָּמוֹת excelsa. יַעַר sylva.
19 מוּת mori. *H.* הֵמִית morte affecit. *inf. H.* & 3. *præt. H.* יָרֵא timuit. חָלָה ægrotavit, æger fuit. *P.* ægrotare fecit. *it.* deprecatus est. 3. *f. P.*
21 גִּבּוֹר *m.* potens, validus. *r.* גָּבַר valuit. בִּקֵּשׁ quæsivit. 3. *f. P.* מוּת mori. *Hiph.* occidere. בָּרַח fugit, aufugit.
23 יָצָא 3. *f. H.* בּוֹא 3. *f. H.* נכה *H.* percussit. 3. *f. H.* שָׁלַךְ *H.* abjecit. 3. *f. H.* נְבֵלָה *f.* cadaver. *r.* נָבֵל cecidit. קֶבֶר *m.* sepulchrum. *r.* קָבַר sepelivit.
24 נָתַן *inf. k.*

CAP. XXVII.

2 מוֹסֵר *m.* vinculum. *r.* יָסַר castigavit. מוֹט *m.* מוֹטָה *f.* dimotio. *it.* lorum jugi, jugum, temo. צַוָּאר *m.* collum. *r.* צוּר arctare.
5 כֹּחַ robur. זְרוֹעַ brachium. נָטָה inclinavit, extendit. *part. Paul.* יָשַׁר rectus fuit. עַיִן oculus.
6 חַיָּה bestia. שָׂדֶה ager. עָבַד servivit, servitutem exegit. *inf. k.* (7) עֵת tempus.
8 מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ. עוֹל *m.* jugum. *r.* עלל *i. e.* עוֹלֵל operatus est. תָּמַם absolvi, compleri. *inf. k.* תֹּם integritas, integer.
9 קָסַם divinavit. *part.* קֹסֵם divinator. חֲלוֹם somnium. *r.* חָלַם somniavit. עֹנְנִים *m. pl.* præstigiatores. *r.* ענן *P.* עוֹנֵן præstigiis usus est. כַּשָּׁפִים *m. pl.* præstigiatores, malefici. *r.* כִּשֵּׁף præstigiis usus est.
10 רָחַק procul abfuit, elongatus est. *inf. H.* אֲדָמָה terra. נָדַח impulit, expulit. 1. *præt. H.* אָבַד periit.
11 ינח *H.* הִנִּיחַ posuit, reposuit, dimisit.
15 שֶׁקֶר mendacium. נָדַח *inf. H.*
16 שׁוּב reverti. *part. Hoph.* מְהֵרָה cito.
17 חָרְבָּה solitudo, vastatio. *r.* חָרַב vastatus, siccatus est.

18 יֵשׁ est, sunt. פָּגַע occurrit. כְּלִי vas, instrumentum. יָתַר H. הוֹתִיר reliquit. N. נוֹתַר relictus est.
19 עַמּוּד m. columna. מָכוֹן m. מְכוֹנָה f. locus dispositus, basis, sedes. pl. מְכוֹנוֹת r. כּוּן aptare. יֶתֶר m. residuum, reliquum. (20) לָקַח accepit. גָּלָה migravit, transportavit. inf. H. חוֹרִים m. pl. liberi, ingenui, illustres. r. חָרַר exarsit, exustus fuit.
22 בּוֹא 3. f. Hoph. פָּקַד inf. k. עָלָה 1. præt. H. שׁוּב 1. præt. H.

CAP. XXVIII.

2 שָׁבַר fregit. עוֹל jugum. r. עלל P. fecit.
3 שׁוּב part. H. (4) גָּלוּת f. migratio, transmigratio. r. גָּלָה migravit. (5) עָמַד stetit. part. K.
6 קוּם surgere. 3. f. H. גּוֹלָה captivitas.
8 רַב multus. r. רָבַב multus fuit. מִלְחָמָה bellum.
10 מוֹט m. מוֹטָה f. dimotio, vectis, jugum. r. מוּט moveri. צַוָּאר collum.
11 עֹל jugum. יָלַךְ 3. f. k. דֶּרֶךְ via.
13 הָלַךְ ivit. imp. k. בַּרְזֶל ferrum.
15 בָּטַח confisus est. (16) סָרָה aversio. r. סוּר discedere.
17 מוּת mori. 3. f. k.

CAP. XXIX.

1 יֶתֶר residuum. גָּלָה migravit, deportavit.
2 יָצָא exivit. inf. k. צֵאת pro צֵאת. גְּבִירָה f. augusta, domina, regina. r. גָּבַר valuit. סָרִיס m. eunuchus, cubicularius. חָרָשׁ faber, artifex. r. חָרַשׁ aravit. מַסְגֵּר claustrum, carcer. it. claustrarius, faber ferrarius. r. סָגַר clausit.
5 בָּנָה ædificavit. יָשַׁב imp. k. נָטַע plantavit. גַּן m. & גִּנָּה גַּנָּה f. hortus. r. גָּנַן protexit. פְּרִי fructus.
6 יָלַד genuit imp. H. בֵּן filius. בַּת filia. רָבָה multiplicatus fuit. מָעַט parum, paucum fuit.
7 פָּלַל judicavit. Hithp. הִתְפַּלֵּל judicem se constituit. it. oravit.
8 נָשָׂא H. הִשִּׁיא decepit, seduxit. קָסַם divinavit. part. k. קֹסֵם divinans, divinator. חָלַם somniavit. part. H.

פֶּה

פֶּה os. לְפִי secundum, juxta. מָלֵא impletus. *inf. K.* קוּם 1. *præt. H.* שׁוּב *inf. N.* חָשַׁב cogitavit.
11 מַחֲשָׁבָה cogitatio. תִּקְוָה spes. *r.* קָוָה expectavit. נָתַן *inf. k.*
13 בִּקֵּשׁ quæsivit. מָצָא invenit. 2. *præt. k.* דָּרַשׁ quæsivit.
14 שְׁבוּת captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit. קָבַץ collegit. נָדַח dispulit שׁוּב 1. *præt. H.*
16 גּוֹלָה migratio, deportatio. *r.* גָּלָה deportavit.
17 תְּאֵנָה *f.* ficus. שֹׁעָר *m.* horrendus. רֹעַ pravitas.
18 רָדַף persecutus est. נוּעַ movere, commovere se. זְוָעָה *f.* commotio, *literis transpositis* זַעֲוָה. אָלָה *f.* exsecratio, adjuratio. *r.* אָלָה exsecratus est. שַׁמָּה *f.* res stupenda. *r.* שָׁמֵם vastavit. שְׁרֵקָה *f.* sibilus. *r.* שָׁרַק sibilavit. חֶרְפָּה *f.* probrum, opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. (19) שכם *H.* mane surrexit.
22 קְלָלָה maledictio *r.* קָלַל levis fuit. גָּלוּת migratio. שׂוּם 3. *f. H.* קָלָה torrefecit. *N.* vilescere.
23 נְבָלָה stultitia, nefas. נָאַף adulterium commisit. צִוָּה præcepit. 1. *præt. P.* (25) סֵפֶר epistola, liber.
26 פָּקִיד *m.* præfectus. שגע *part. Pyh.* מְשֻׁגָּע amens, demens. מַהְפֶּכֶת *f.* cippus, *sic dictus ab evertendo & contorquendo fontium corpora.* *r.* הָפַךְ vertit. צִינֹק *m.* nervus, vinculum. (27) גָּעַר increpavit, objurgavit. (28) אֲרֻכָּה longum, diuturnum. *r.* אָרַךְ prolongatus est. *vid. reliqua v.* 5.
32 סָרָה aversio. *r.* סוּר recedere.

CAP. XXX.

1 שׁוּב reverti. 1. *præt. K.* & 1. *præt. H.* שְׁבוּת reductio *r.* שׁוּב. *al.* captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit. יָרַשׁ hæreditavit.
5 חֲרָדָה *f.* tremor. *r.* חָרַד tremuit. פַּחַד *m.* pavor. *r.* פָּחַד pavit.
6 שָׁאַל interrogavit. רָאָה vidit. *imp. k.* חֲלָצַיִם *m. d.* lumbi. יָלַד peperit. *part. k.* הָפַךְ vertit, evertit. יֵרָקוֹן *m.* rubigo. *it.* pallor, aurigo, *communiter morbus*, *morbus regius.* *r.* יָרַק spuit. (7) כָּמֹהוּ sicut ille. עֵת tem-

tempus. צָרָה angustia. ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit. 3.*f.N.*
8 שָׁבַר fregit. עוֹל *m.* jugum. *r.* עלל, צַוָּאר collum.
מוֹסֵר *m.* vinculum. *r.* יָסַר. נָתַק avulsit, disrupit.
3.*f.P.* עָבַד servivit. זָר alienus. *r.* זור alienari.
9 מֶלֶךְ rex. קוּם 1.*f.H.* (10) חָתַת fractus, territus
fuit. 2.*f.N.* מוֹשִׁיעַ salvator. רָחוֹק longinquus. זֶרַע
semen. שְׁבִי captivitas. שָׁקַט quievit. שאן *P.*
שַׁאֲנָן tranquillus fuit. חָרַד tremuit. *part. H.*
11 עָשָׂה 1.*f.k.* כָּלָה *f.* consummatio, confirmatio. *r.* כָּלָה
consumtus est. פוּץ spargere se. 1.*præt. H.* יָסַר casti-
gavit. 1.*præt. P.* נָקָה mundus, purus fuit, innocens.
12 אָנוּשׁ *m.* mortiferus, ægerrimus. שֶׁבֶר fractura. חָלָה
ægrotavit. *part. N.* מַכָּה plaga. *r.* נכה *H.* percussit.
13 דּוּן judicare. *part. K.* דִּין judicium. מָזוֹר vulnus. *it.*
curatio, sanatio vulneris. *r.* זור alienari, exprimere.
רְפוּאָה *f.* curatio. *r.* רָפָא sanavit. תְּעָלָה *f.* aquæ-
ductus. *it.* curatio, emplastrum.
14 אָהֵב amavit. שָׁכַח oblivisci. דָּרַשׁ quæsivit. מוּסָר ca-
stigatio. *r.* יָסַר. אַכְזָר, אַכְזָרִי *m.* crudelis. *r.* כזר.
עָצַם roboratus est.
15 זָעַק clamavit. מַכְאוֹב *m.* dolor. *r.* כָּאַב doluit. רֹב
multitudo. עָוֹן iniquitas.
16 אָכַל comedit. *part.* שָׁסָה diripuit, deprædatus est *cum
epenthesi* א. *part.k.* מְשִׁסָּה direptio. בָּזַז deprædatus est.
בַּז præda. (17) עָלָה 1.*f.H.* אֲרֻכָה & אֲרוּכָה *f.*
sanitas. *r.* אָרַךְ prolongatus est. מַכָּה plaga. *r.* נכה.
רָפָא 1.*f.k.* נָדַח depulit, impulit, expulit. *part. N.*
18 שְׁבוּת reductio. *al.* captivitas. אֹהֶל tentorium. מִשְׁכָּן
habitaculum. רָחַם dilexit. 1.*f.P.* בָּנָה ædificavit.
תֵּל *m.* tumulus, agger. *r.* תָּלַל aggeravit. אַרְמוֹן *c.*
palatium, arx. מִשְׁפָּט judicium. יָשַׁב sedit.
19 תּוֹדָה *f.* confessio, celebratio, laus, gratiarum actio. *r.* ידה
jecit. *H.* הוֹדָה celebravit. שָׂחַק lusit, risit. *part. P.*
רָבָה multiplicatus est. מָעַט minutus fuit. כָּבַד gra-
ve, honoratum fuit. 1.*præt. H.* צָעַר minutus, dimi-
nutus, exiguus fuit. 3.*f.k.* (20) קֶדֶם *m.* an-
tiquitas. *adv.* antique, olim, antea. עֵדָה *f.* congre-
gatio, cœtus. *r.* יָעַד condixit. כּוּן aptare. 3.*f.N.* לָחַץ
com-

Digitized by Google

compressit, oppressit. (21) אַדִּיר m. magnificus,
validus. r. אדר. מָשַׁל dominatus est. קָרַב appro-
pinquavit. נָגַשׁ accessit, appropinquavit. 3. præt. N.
& inf. K. עָרַב miscuit. it. gratum, dulce fuit.
23 סַעַר m. סְעָרָה f. turbo, procella. חֵמָה f. æstus iræ. r.
יָחַם caluit. גּוּר peregrinari, commorari. part. Hithp.
חוּל parturire. it. mansit, remansit. 3. f. k. יָחוּל.
24 חָרוֹן m. æstus iræ. r. חָרָה arsit, exarsit. מְזִמָּה f. cogita-
tio, solertia. r. זָמַם cogitavit. בִּין intelligere.

CAP. XXXI.

1 מִשְׁפָּחָה familia. (2) שָׂרַד superfuit, residuum
fuit, mansit. שָׂרִיד m. superstes, residuus. רָגַע dis-
rupit. H. quietum reddidit. inf. H.
3 רָחוֹק longinquus. רָאָה vidit. אַהֲבָה dilectio. r.
אָהַב amavit. מָשַׁךְ traxit, extraxit. חֶסֶד gratia.
4 בָּנָה ædificavit. 1. f. k. & 2. præt. N. בְּתוּלָה virgo. עָדָה
ornavit. תֹּף m. tympanum. מָחוֹל m. chorus. r.
חָלַל. שָׂחַק lusit.
5 נָטַע plantavit. כֶּרֶם vinea. הַר mons. נָטַע planta-
vit. חָלַל perforatus est. P. חִלֵּל & חוֹלֵל tibicinavit.
tibiis cecinit. (6) נָצַר custodivit, servavit. part. k.
נֹצֵר m. custodiens, custos. קוּם imp. k. עָלָה 1. f. pl. k.
7 רָנַן cecinit. imp. k. שִׂמְחָה lætitia. r. שָׂמַח. צָהַל hinni-
vit, jubilavit. imp. k. שָׁמַע audivit. imp. H. הָלַל in-
sanivit. P. laudavit. imp. P. ישע H. servavit. imp. H.
שְׁאֵרִית residuum.
8 בּוֹא part. H. קָבַץ collegit, congregavit. יַרְכָּה f. fe-
mur, latus. עִוֵּר m. cœcus. r. עוּר evigilare. P. ex-
cœcare. פִּסֵּחַ m. claudus. r. פָּסַח transiit. הָרָה f.
gravida, prægnans. r. הָרָה concepit. יָלַד part. fœm. k.
יוֹלֶדֶת puerpera. קָהָל congregatio.
9 בְּכִי fletus. r. בָּכָה. בּוֹא 3. f. k. תַּחֲנוּנִים m. pl. depre-
cationes, preces. r. חָנַן gratiam fecit. יבל H. הוֹבִיל
attulit, apportavit, adduxit. 1. f. H. יָלַךְ ivit. 1. f. H.
נַחַל torrens. יָשָׁר rectus. כָּשַׁל impegit, offendit.
3. f. N. בְּכוֹר primogenitus.

ed by Google

10 נגד *H.* indicavit. אי *m.* insula, provincia. מֶרְחָק *m.* longinquitas. *r.* רָחַק longinquus fuit. זָרָה ventilavit. *part. P.* עֵדֶר grex.
11 פָּדָה redemit. גָּאַל liberavit, redemit. חָזָק potens, validus. (12) רָנַן 3. *præt. P.* מָרוֹם altitudo. *r.* רוּם. נָהַר confluxit. טוּב bonitas. דָּגָן frumentum. תִּירוֹשׁ mustum. יִצְהָר *m.* oleum. *r.* צהר. רָוֶה *m.* irriguus. יָסַף addidit. דָּאַב doluit, mœstus fuit. *inf. k.*
13 בָּחוּר juvenis. זָקֵן senex. הָפַךְ vertit, convertit. אֵבֶל luctus. שָׂשׂוֹן gaudium. נִחַם *P.* solatus, consolatus est. *N.* pœnituit. יָגוֹן *m.* mœror, mœstitia. *r.* יגה *H.* הוֹגָה mœrore affecit.
14 רָוָה inebriatus, irrigatus est. דֶּשֶׁן *m.* pinguedo. שָׂבַע satiatus, saturatus est.
15 רָמָה excelsum, suggestum. *r.* רום altum, elatum esse. נְהִי *m.* lamentum. *r.* נָהָה lamentatus est. בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה flevit. *part. P.* תַּמְרוּרִים *m. pl.* amaritudines. *r.* מָרַר *conf. v.* 21. מֵאֵן *Piel.* renuit. נִחַם *inf. N.*
16 מָנַע inhibuit, cohibuit. *imp. k.* דִּמְעָה & דִּמְעָה lacrymæ. *r.* דָּמַע lacrymatus est. שָׂכָר merces. *r.* שָׂכַר mercede conduxit. פְּעֻלָּה *f.* opus. *r.* פָּעַל operatus est, egit. שׁוּב reverti. 3. *pl. præt. k.* אוֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est. (17) תִּקְוָה spes. *r.* קָוָה expectavit. אַחֲרִית *f.* posteritas. *r.* אָחַר. גְּבוּל terminus. (18) נוּד vagari, dolere, lugere, condolere. *part. Hithp.* יָסַר castigavit. 2. *præt. P.* & 1. *fut. N.* עֵגֶל *m.* vitulus. *r.* עגל. לָמַד didicit. *præt. Pyh.*
19 נחם *N.* נִחַם pœnituit. 1. *præt. N.* יָדַע cognovit. *inf. N.* סָפַק plausit, complosit. 1. *præt. k.* יָרֵךְ *f.* femur. בּוֹשׁ erubescere. 1. *præt. k.* כלם *N.* נִכְלַם erubuit. 1. *præt. N.* נָשָׂא tulit, sustinuit. 1. *præt. k.* חֶרְפָּה opprobrium. נְעוּרִים pueritia, adolescentia. *r.* נָעַר excussit.
20 יַקִּיר *m.* pretiosus, honorabilis. *r.* יָקַר pretiosus fuit. יֶלֶד natus. שַׁעֲשֻׁעִים *m. pl.* oblectationes, oblectamenta, deliciæ. *r.* שָׁעָה respexit. *al.* שעע. דֵּי *m.* sufficientia. דֵּי *syllabica adjectio in* מִדֵּי ex. זָכַר recordatus est. *inf. k.* & 1. *f. k.* הָמָה tumultuatus fuit. 3. *præt. K.* מֵעִים viscera. *r.* מעה. רָחַם misertus est. *inf. P.* & 1. *f. P.*

יצב

21 יצב *Hiph.* הִצִּיב ſtatuit, conſtituit. *imp. H.* צִיּוּן *m.* ſignum, monumentum ſepulchrale. שׂוּם ponere. *imp. H.* תַּמְרוּרִים *m. pl.* obeliſci, pyramides. *r.* תמר. תָּמָר palma. *al.* amaritudines. *r.* מָרַר amarus fuit. שׁוּת ponere. *imp. H.* מְסִלָּה *f.* aggeſta, ſtrata, trita via. *r.* סָלַל. הָלַךְ ivit, ambulavit. בְּתוּלָה virgo. עִיר civitas.

22 חָמַק diſceſſit, ſubduxit ſe. שׁוֹבֵב *m.* rebellis, refractarius. *r.* שׁוּב. בָּרָא creavit. חָדָשׁ *m.* novus, recens. *r.* חָדַשׁ novavit, innovavit. נְקֵבָה fœmina. סָבַב circuivit, ambivit. 3. *fœm. f. P.* גֶּבֶר vir.

23 שְׁבוּת *f.* reductio. *al.* captivitas. *r.* שׁוּב reverti, *vel* שָׁבָה captivum duxit. בָּרַךְ benedixit. 3. *f. P.* נָוֶה *m.* habitaculum. (24) אִכָּר *m.* agricola. נָסַע profectus eſt. 3. *pl. præt. k.* עֵדֶר grex.

25 רָוָה inebriari. 1. *præt. H.* נֶפֶשׁ anima. עָיֵף *m.* feſſus. עֲיֵפָה *f.* feſſa. *r.* עָיֵף feſſus, defatigatus fuit. דָּאַב doluit. מָלֵא plenus, impletus fuit. *P.* implevit. 1. *præt. P.*

26 קוּץ tædere. *H.* הֵקִיץ tædio affecit, excitavit. רָאָה vidit. 1. *f. K.* שֵׁנָה *f.* ſomnus. *r.* יָשֵׁן dormivit. עָרֵב *m.* ſvavis, dulcis. *r.* עָרַב.

27 זָרַע ſeminavit. 1. *præt. K.* (28) שָׁקַד ſedulus, aſſiduus, vigil fuit. 1. *præt. k.* נָתַשׁ evulſit, exſtirpavit. *inf. k.* נָתַץ diruit, deſtruxit. *inf. k.* הָרַס diruit, demolitus eſt. *inf. k.* אָבַד periit. *H.* perdidit. *inf. H.* רוּעַ malum eſſe, vel videri. *inf. H.* בָּנָה ædificavit. *inf. k.* נָטַע plantavit. *inf. k.*

29 בֹּסֶר *m.* omphax, uva immatura. שֵׁן *c.* dens. *r.* שָׁנַן acuit. קָהָה obſtupuit, hebes factus eſt.

30 עָוֹן *m.* perverſitas, iniquitas. *r.* עָוָה perverſus fuit. מוּת mori. אָכַל comedit. *part. k.*

31 כָּרַת excidit. 1. *præt. k.* בְּרִית fœdus. חָדָשׁ novus.

32 חָזַק invaluit, apprehendit. *inf. H.* יָצָא exivit. *Hiph.* eduxit. *inf. H.* פּוּר diſrumpi. *H.* הֵפִיר irritum fecit. בָּעַל dominatus eſt, maritus fuit. 1. *præt. k.*

33 קֶרֶב medium. כָּתַב ſcripſit. 1. *fut. k.* (34) לָמַד didicit. *P.* docuit. 3. *pl. f. P.* רֵעַ ſocius, amicus. יָדַע novit, cognovit. קָטֹן *m.* parvus. *r.* קָטֹן parum, parvum eſſe.

סָלַח condonavit, remisit. חַטָּא peccatum. זָכַר recordatus est. 1. *f. k.*

35 שֶׁמֶשׁ sol. אוֹר *m.* lux, lumen. *r.* אוּר lucere, illucere. *H.* illuminare. חוֹק *m.* חֻקָּה *f.* statutum, ordo, modus. *r.* חָקַק decrevit. יָרֵחַ luna. כּוֹכָב stella. לַיִל nox. רָגַע disrupit, disruptus, fissus fuit. *part. k.* יָם mare. הָמָה tumultuatus fuit. 3. *f. k.* גַּל *m.* cumulus. *it.* scaturigo, fluctus.

36 מוּשׁ recedere, amotus, dimotus fuit, amovit. חֹק statutum, decretum. שָׁבַת quievit. 3. *pl. f. k.*

37 מָדַד mensus, dimensus, emensus fuit. 3. *f. N.* מִלְמַעְלָה superne. חָקַר investigavit, pervestigavit. 3. *pl. f. N.* מוֹסָדוֹת & מוֹסָדִים fundamenta. *r.* יָסַד fundavit. מַטָּה infra, deorsum. מָאַס sprevit, respuit. 1. *f. k.*

38 בָּנָה exstruxit. מִגְדָּל *m.* turris. *r.* גָּדַל. שַׁעַר porta. פִּנָּה *f.* angulus, extremitas. *r.* פנן.

39 קַו, קָו *m.* linea, delineatio. *cum* ה *redundante* קָוֶה. מִדָּה *f.* mensura, dimensio. *r.* מָדַד mensuravit. גִּבְעָה *f.* collis. *r.* גבע. סָבַב circuivit. *N.* נָסַב.

40 עֵמֶק vallis. פֶּגֶר *m.* cadaver. *r.* פָּגַר piger fuit. דֶּשֶׁן *m.* cinis. שְׁרֵמָה *f.* ager. *h. l. scribitur per* ר. *r.* שדם. נַחַל vallis, torrens. סוּס equus. מִזְרָח oriens. נָתַשׁ evulsit, exstirpavit. 3. *f. N.* הָרַס diruit, destruxit. 3. *f. N.*

CAP. XXXII.

2 חַיִל *m.* robur, virtus, exercitus, copiæ. צוּר obsidere. כָּלָא clausit, continuit, coërcuit. *part. Pah.* חָצֵר *m.* atrium. מַטָּרָה *f.* custodia, carcer. *r.* נָטַר custodivit. (3) לָכַד cepit, occupavit,

4 מלט *N.* נִמְלַט ereptus, liberatus fuit. רָאָה vidit. 3. *pl. f. k.*

5 לָחַם vesci, pugnare. צָלַח prosperatus est. 2. *pl. f. H.*

7 דּוֹד *m.* amicus, patruus. קָנָה acquisivit. מִשְׁפָּט judicium. גְּאֻלָּה redemptio. *r.* גָּאַל redemit.

8 חֲצַר *c.* atrium. קָנָה emit. שָׂדֶה ager. יְרֻשָּׁה possessio, hæreditas. *r.* יָרַשׁ hæreditavit. יָדַע scivit.

9 שָׁקַל pendit, appendit, ponderavit. כֶּסֶף argentum. שֶׁקֶל siclus. (10) כָּתַב scripsit. 1. *f. k.* חָתַם signa-

gnavit, consignavit. 1. *f. k.* עור *H.* הֵעִיד testatus, testificatus est. 1. *f. H.* עֵד *m.* testis. שָׁקַל 1. *f. k.* מֹאזְנַיִם *m. d.* lances, statera, trutina. *r.* און.
11 לָקַח accepit. 1. *f. K.* סֵפֶר liber. *r.* סָפַר. מִקְנָה acquisitio, emtio. חָתַם *part. Paul.* מִצְוָה præceptum. *r.* צִוָּה præcepit. גָּלָה migravit. *it.* revelavit. *part. Paul.*
14 חֶרֶשׂ *m.* testa. עָמַד stetit. (15) כֶּרֶם vinea.
16 פָּלַל *P.* judicavit. *Hithp.* הִתְפַּלֵּל oravit.
17 כֹּחַ vis, robur, potentia. זְרוֹעַ *c.* brachium. *it.* robur, vis. נָטָה extendit se, inclinavit. *part. Paul.* פלא *N.* velatus, occultatus, *it.* mirificatus fuit. 3. *f. N.*
18 חֶסֶד misericordia. שָׁלַם integer, perfectus fuit. *P.* solvit, rependit, reddidit. *part. P.* חֵיק sinus, gremium.
19 עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consilium iniit. עֲלִילִיָּה actio. *r.* עלל *P.* fecit. פָּקַח aperuit. פְּרִי fructus. מַעֲלָלִים actiones, opera. *r.* עלל.
20 מוֹפֵת *m.* prodigium. אוֹת signum.
21 יָצָא 2. *f. H.* חָזָק validus, fortis. *r.* חָזַק valuit, invaluit. אֶזְרוֹעַ brachium. מוֹרָא timor. *r.* יָרֵא timuit.
22 שבע *N.* נִשְׁבַּע juravit. 2. *præt. N.* זָב *m.* זָבָה *f.* fluens. *r.* זוב. חָלָב lac. דְּבַשׁ mel.
23 יָרַשׁ hæres factus est, possedit. קָרָא vocavit, evenit. *H.* evenire fecit. *al.* קָרָה. (24) סֹלְלָה *f.* agger. *r.* סָלַל aggeravit. לָכַד cepit, occupavit. *inf. K.* לָחַם comedit. *it.* pugnavit. *part. N.* חֶרֶב gladius. רָעָב fames. דֶּבֶר mors, pestis. (27) בָּשָׂר caro. פלא 3. *f. N.*
29 יָצַת succensus, exustus fuit. *H.* accendit, succendit. 3. *pl. præt. H.* שָׂרַף ussit, combussit. 3. *pl. præt. k.* קָטַר adolevit. גַּג tectum. נָסַךְ fudit, effudit, libavit. נֶסֶךְ & נֵסֶךְ fusio, fusile, libamen. כַּעַס indignatio.
30 נְעוּרִים & *fœm.* נְעוּרוֹת pueritia. כָּעַס indignatus est. *part. pl. m. H.*
31 אַף nasus. חֵמָה & חֵמָא æstus iræ. סוּר discedere, recedere. *it.* declinare. *inf. H.*
32 רָעָה malitia. מֶלֶךְ rex. שַׂר princeps. כֹּהֵן sacerdos. נָבִיא propheta. (33) פָּנָה vertit, respexit. 3. *pl. f. K.* עֹרֶף cervix. שכם *H.* matutinavit. לָמַד didicit. *P.* docuit. *inf. P.* לָקַח *inf. k.* מוּסָר disciplina.

Digitized by Google

r. יָסַר. (34) שׂוּם 3. *f. H.* שִׁקּוּץ *m.* abominatio.
r. שָׁקַץ abominatus eſt. קָרָא invocavit. 3. *præt. N.*
טָמֵא immundus, impurus fuit.
35 בָּנָה ædificavit, exſtruxit. 3. *f. K.* בָּמָה *f.* excelſum, ſacel-
lum. גַּיְא *m.* vallis. עָבַר tranſivit. *inf. H.* צִוָּה
præcepit. 1. *præt. k.* תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תָּעַב *N.*
abominatus eſt. חָטָא peccavit. *inf. H.*
37 קָבַץ collegit, congregavit. *part. P.* נָדַח depulit, im-
pulit. חֵמָה æſtus iræ. *r.* יָחַם incaluit. קֶצֶף *m.* ſpuma,
ira fervens. *r.* קָצַף efferbuit. שׁוּב 1. *præt. H.* מָקוֹם
locus. יָשַׁב 1. *præt. H.* בֶּטַח fiducia.
39 יִרְאָה timor. (40) כָּרַת excidit. *it.* pepigit. בְּרִית
fœdus. שׁוּב 1. *f. k.* יָטַב bonus fuit. *inf. H.* לֵבָב cor.
41 שׂוּשׂ gaudere. 1. *præt. K.* נָטַע plantavit.
42 בּוֹא 1. *præt. H.* & *part. H.*
43 קָנָה acquiſivit, comparavit, poſſedit. 3. *præt. N.* שָׂדֶה
ager. שְׁמָמָה deſolatio. *r.* שָׁמֵם vaſtavit. נָתַן 3.
fœm. præt. N.
44 כָּתַב ſcripſit. *part. Pah.* חָתַם ſignavit, conſignavit.
שְׁפֵלָה planities. שָׁפֵל & שָׁפָל *m.* humilis, abjectus.
r. שָׁפֵל humiliatus eſt. נֶגֶב auſter, meridies. שָׁבָה
captivum cepit, abduxit. שְׁבוּת reductio. *al.* capti-
vitas.

CAP. XXXIII.

1 עָצַר clauſit. חָצֵר *f.* atrium. מַטָּרָה cuſtodia. *r.* נָטַר.
2 יָצַר formavit. *part. k.* כּוּן parare. *inf. H.*
3 קָרָא vocavit. עָנָה reſpondit. 1. *f. K.* נגד *H.* הִגִּיד in-
dicavit. בָּצַר præcidit. *part. Pah.* munitus.
4 נָתַץ diruit, deſtruxit. סֹלְלָה *f.* agger, aggeſta moles. *r.*
סָלַל aggeravit. (5) לָחַם comedit. *N.* pugna-
vit. *inf. N.* מָלֵא implevit. *inf. P.* פֶּגֶר *m.* cadaver.
r. פָּגַר piger fuit. נכה *H.* הִכָּה percuſſit. חֵמָה ira.
סָתַר abſcondidit. (6) עָלָה aſcendit. *part. H.*
אֲרֻכָה ſanitas. *r.* אָרַךְ prolongatus eſt. מַרְפֵּא *m.* me-
dicina, curatio. *r.* רָפָא ſanavit, curavit. גָּלָה mi-
gravit, revelavit. עֲתֶרֶת *f.* abundantia. *r.* עָתַר de-
pre-

precatus eſt. (7) שׁוּב 1. *præt. H.* שְׁבוּת redu-
ctio, reverſio. *al.* captivitas. *r.* שׁוּב *vel* שָׁבָה. בָּנָה
ædificavit. רִאשֹׁנָה *f.* prior, prius, primum.
8 טָהֵר mundus, purus fuit. *P.* mundavit, purgavit.. 1. *præt.*
P. סָלַח condonavit, remiſit. עָוֹן perverſitas. פָּשַׁע
defecit, prævaricatus eſt, rebellavit.
9 שָׂשׂוֹן *m.* gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere. תְּהִלָּה *f.* laus, lau-
datio. *r.* הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. תִּפְאָרָה & תִּפְאֶרֶת
ornatus. *r.* פָּאַר. פָּחַד pavit. 3. *pl. præt. k.* רָגַז con-
tremuit, commotus fuit. שָׁלוֹם pax.
10 חָרֵב *m.* ſiccus, vaſtatus, deſolatus. *r.* חָרֵב ſiccatus, vaſta-
tus fuit. עִיר civitas. חוּץ platea. שָׁמֵם & שָׁמַם
deſolavit, deſolatus eſt. *part. N.*
11 שָׂשׂוֹן gandium. *r.* שׂוּשׂ. שִׂמְחָה lætitia. חָתָן ſponſus.
כַּלָּה ſponſa. *r.* כָּלַל. יָדָה jecit, projecit. *H.* הוֹדָה con-
feſſus eſt, celebravit, gratias egit. בּוֹא venire. *part.*
H. שׁוּב 1. *f. H* תּוֹדָה confeſſio. *r.* יָדָה. רִאשׁוֹן prior.
12 נָוֶה habitatio. רֹעֶה paſtor. רָבַץ cubuit, ſuccubuit.
צֹאן pecus. (13) עִיר civitas. שְׁפֵלָה *m.* plani-
ties, humilis, depreſſus locus. סָבִיב *m.* ambitus.
עָבַר tranſivit. מָנָה numeravit. *part. k.*
14 קוּם 1. *præt. H.* (15) צָמַח pullulavit, germinavit.
1. *f. H.* צֶמַח *m.* germen. צְדָקָה juſtitia.
16 ישׁע *H.* הוֹשִׁיעַ ſalvavit. 3. *fæm. f. N.* שָׁכַן habitavit.
17 כָּרַת cæcidit. 3. *f. N.* יָשַׁב ſedit. כִּסֵּא ſolium.
18 עָלָה aſcendit. *part. H.* קָטַר adolevit.
20 פּוּר diſrumpi. 2. *f. H.* & verſ. ſeq. 3. *fæm. f. Hoph.* בְּרִית
fœdus. הָיָה *inf. k.* עֵת tempus.
21 פּוּר 3. *f. Hoph.* מָלַךְ regnavit. שָׁרַת miniſtravit. *part. P.*
22 סָפַר numeravit, narravit. 3. *f. N.* צָבָא exercitus. מָדַד
menſus, dimenſus eſt. 3. *f. N.* חוֹל arena. רָבָה mul-
tiplicatus eſt. זֶרַע ſemen.
24 רָאָה 2. *præt. k.* מִשְׁפָּחָה familia. בָּחַר elegit. מָאַס
ſprevit, contempſit. מָאַץ ſprevit, comtempſit.
25 חֻקָּה *f.* ſtatutum, decretum. *r.* חָקַק ſtatuit. שׂוּם pone-
re. 1. *præt. k.*
26 לָקַח accepit. *inf. k.* מָשַׁל dominatus eſt. שׁוּב 1. *f. H.*
רָחַם dilexit. *P.* רִחֵם miſertus eſt.

CAP. XXXIV.

1 חַיִל *m.* robur, virtus, acies. מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. מֶמְשָׁלָה dominium, dominatio. *r.* מָשַׁל.
2 הָלַךְ ivit. נָתַן *part. K.* שָׂרַף combussit.
3 מלט *N.* נִמְלַט ereptus, liberatus fuit. תָּפַשׂ prehendit, apprehendit. *inf. K.* & 2. *f. N.* נָתַן 2. *f. N.*
5 מִשְׂרָפָה *f.* incendium. *r.* שָׂרַף. סָפַד planxit.
7 יתר *N.* נוֹתַר relictus fuit. שָׁאַר reliquus fuit. מִבְצָר *m.* munitio. *r.* בָּצַר præcidit.
8 דְּרוֹר libertas. (9) שָׁלַח misit. עֶבֶד servus. שִׁפְחָה ancilla. עִבְרִי *m.* עִבְרִיָּה *f.* hebræus, a. חָפְשִׁי *m.* liber, manumissus. עָבַד servivit. *inf. K.*
10 שַׂר princeps.
11 כָּבַשׁ subegit, subjecit, subjugavit, domuit.
13 כָּרַת excidit, pepigit. בְּרִית fœdus. יָצָא exiit. *H.* eduxit. (14) קֵץ finis. *r.* קָצַץ amputavit. מָכַר vendidit, tradidit. נָטָה inclinavit. 3. *præt. H.*
16 שׁוּב 2. *f. k.* & 2. *f. H.* חָלַל perforatus est. *P.* profanavit. עֶבֶד servus. (17) קָרָא vocavit. אָח frater. רֵעַ socius. זַוָעָה *f.* commotio, *literis transpositis* זְעָוָה. *r.* זוּעַ movere, commovere se.
18 אֱנוֹשׁ homo. עֵגֶל vitulus. בֶּתֶר sectio, pars dissecta.
19 סָרִיס *m.* eunuchus. (20) בִּקֵּשׁ quæsivit. נְבֵלָה cadaver. מַאֲכָל cibus. עוֹף avis. בְּהֵמָה bestia.
22 צִוָּה præcepit. *part. P.* שׁוּב 1. *præt. H.* לָכַד cepit, occupavit. שָׂרַף combussit. שְׁמָמָה *f.* desolatio. *r.* שָׁמַם desolavit.

CAP. XXXV.

2 לִשְׁכָּה & נִשְׁכָּה cubiculum, cella. לשך vel נָשַׁךְ momordit. שקה *H.* הִשְׁקָה bibendum dedit, potavit. יַיִן vinum.
3 לָקַח 1. *f. K.*
4 בּוֹא 1. *f. H.* אֵצֶל apud, juxta. שָׁמַר custodivit. סַף limen, pelvis.
5 גָּבִיעַ *m.* scyphus. מָלֵא plenus. כּוֹס *f.* calix, poculum. שָׁתָה bibit.

בָּנָה

Digitized by Google

7 בָּנָה ædificavit. זָרַע ſeminavit. נָטַע plantavit. אֹהֶל
tentorium. יָשַׁב habitavit. 2. *f.* K. גֵּר peregrinus.
r. גּוּר peregrinari.
8 צִוָּה præcepit. שָׁתָה *inf. K.* נָשִׁים mulieres. בָּנָה *inf. k.*
יָשַׁב *inf. k.* & v. ſeq. 1. *f. k.* (10) עָשָׂה 1. *f. K.*
11 עָלָה *inf. K.* (13) הָלַךְ ivit. *imp. k.* מוּסָר doctrina,
caſtigatio. *r.* יָסַר (14) קוּם ſurgere. 3. *præt. Hoph.*
שָׁתָה bibit. שָׁכַם *H.* matutinavit, mane paratum eſt.
15 שָׁלַח miſit. יָטַב bene, bonum fuit. מַעֲלָלִים actiones.
r. עלל. נָטָה inclinavit. 2. *præt. H.*
16 קוּם 3. *præt. H.* (17) בּוֹא *part. H.* עָנָה reſpondit.
19 עָמַד ſtetit.

CAP. XXXVI.

2 מְגִלָּה *f.* volumen, liber convolutus. *r.* גָּלַל volvit. סֵפֶר
liber. כָּתַב ſcripſit.
3 אוּלַי fortaſſis. רָעָה malum. חָשַׁב cogitavit. עָשָׂה *inf. k.*
סָלַח condonavit, remiſit.
5 עָצַר clauſit. *part. Pah.* יָכֹל potuit. 1. *f. K.*
6 צוֹם jejunium. (7) נָפַל cecidit. תְּחִנָּה *f.* pre-
catio, deprecatio. *r.* חָנַן gratiam fecit. חֵמָה ira. *r.*
יָחַם incaluit.
10 לִשְׁכָּה cella. חָצֵר atrium. עֶלְיוֹן *m.* excelſus, ſupremus.
r. עָלָה aſcendit. פֶּתַח oſtium. חָדָשׁ novus. *r.* חָדַשׁ in-
novavit. (17) שָׁאַל interrogavit. נגד *H.* indica-
vit, nunciavit. *imp. H.* כָּתַב ſcripſit.
18 קָרָא legit. סֵפֶר liber, catalogus. דְּיוֹ *m.* atramentum. *r.* דיה.
19 שַׂר princeps. יָלַךְ ivit. *imp. K.* סָתַר abſcondit. יָדַע
ſcivit. פֹּה hic. אֵיפֹה ubinam.
20 בּוֹא venire, ingredi. 3. *f. k.* מֶלֶךְ rex. חָצֵר atrium.
מְגִלָּה *f.* volumen. פָּקַד viſitavit. *H.* præfecit, com-
mendavit. 3. *pl. præt. H.* לִשְׁכָּה *f.* cubiculum. סָפַר re-
cenſuit, ſcripſit. נגד *H.* הִגִּיד 3. *pl. f. H.* אֹזֶן *f.* auris.
21 שָׁלַח miſit. לָקַח accepit. *inf. k.* & 3. *f. k.* סֹפֵר *m.* ſcri-
ba, legis peritus. עָמַד ſtetit. (22) יָשַׁב ſedit.
part. k. חֹרֶף *m.* hyems. חֹדֶשׁ novilunium, menſis.
אָח *f.* focus. בָּעַר arſit, exarſit. *partic. Pyh.*

Digitized by Google

23 קָרָא legit. *inf. K.* דֶּלֶת *f.* ostium, janua, folium, pagina libri. קָרַע scidit, abscidit. תַּעַר *m.* novacula, scalpellum. שלך *H.* הִשְׁלִיךְ jecit, abjecit. תָּמַם absolvit, consumtus est.
24 פָּחַד timuit. בֶּגֶד vestis. עֶבֶד servus.
25 פָּגַע occurrit, intercessit. שָׂרַף combussit. *inf. k.*
26 צִוָּה præcepit. 3. *f. P.* נָבִיא propheta. סָתַר 3. *f. f. H.*
28 אַחֵר alius, alter. רִאשׁוֹן prior, primus.
29 מַדּוּעַ quare. שחת *P.* corrupit. 3. *præt. H.* שָׁבַת cessavit, quievit. 3. *præt. H.* אָדָם homo. בְּהֵמָה bestia.
30 יָשַׁב sedit. *part. k.* כִּסֵּא solium, thronus. נְבֵלָה *f.* cadaver. *r.* נָבַל cecidit. שלך *H.* abjecit. *part. Hoph.* חֹרֶב *m.* siccitas. קֶרַח & קֹרַח *m.* gelu. לַיִל nox.
31 עָוֹן peccatum. *r.* עָוָה. בוא 1. *præt. H.*
32 יָסַף addidit. *præt. N.* רַב multus.

CAP. XXXVII.

1 מָלַךְ regnavit. 3. *fut. k.* & seq. 3. *præt. H.*
2 שָׁמַע audivit, exaudivit. *it.* obedivit. עֶבֶד servus. עַם populus. (3) שָׁלַח misit. כֹּהֵן sacerdos. פָּלַל judicavit. *Hithp.* הִתְפַּלֵּל oravit.
4 יָצָא exivit. *part. k.* תָּוֶךְ *m.* medium. כְּלוּא *m.* carcer, coërcitio. *r.* כָּלָא clausit.
5 חַיִל robur, acies. צוּר obsidere. עָלָה ascendit.
7 דָּרַשׁ quæsivit, consuluit, sciscitatus est. יָצָא *part.* עֶזְרָה auxilium. *r.* עָזַר juvit.
8 לָחַם edit, pugnavit. לָכַד cepit, occupavit. שָׂרַף combussit. (9) נשא *H.* הִשִּׁיא decepit, seduxit.
10 שָׁאַר reliquum fuit. אֱנוֹשׁ homo. *r.* אָנַשׁ. דָּקַר transfixit, transfodit. *part. Pyh.*
11 עָלָה ascendit. *inf. N.*
12 יָצָא 3. *f. K.* ילך *inf. K.* חָלַק partitus est, distribuit. *H.* blanditus est. *inf. H.* (13) בַּעַל dominus. פְּקִידוּת *f.* præfectura. *r.* פָּקַד visitavit. תָּפַשׂ prehendit, apprehendit. נָפַל cecidit, defecit, ruit. *part. k.*
14 שֶׁקֶר mendacium. (15) קָצַף efferbuit, spumavit. נכה *N.* נָכָה percussus est. 3. *præt. H.* אֵסוּר *m.* vinculum,

culum, ligamen. *r.* אָסַר ligavit. סֹפֵר *m.* ſcriba, legisperitus, cancellarius. *r.* סָפַר numeravit. כֶּלֶא *m.* carcer. *r.* כָּלָא clauſit.

16 בּוֹר fovea, ciſterna, carcer. חֲנֻיוֹת *f. pl.* cellulæ, manſiunculæ. *r.* חָנָה caſtra metatus eſt.

17 שָׁאַל rogavit. 3. *f. k.* סֵתֶר *m.* abſconſio, abditum. *r.* סָתַר abſcondidit.

18 חָטָא peccavit. (20) נָפַל 3. *fœm. f. k.* תְּחִנָּה *f.* precatio. *r.* חָנַן gratiam fecit.

21 חָצֵר atrium. מַטָּרָה cuſtodia, carcer. *r.* נָטַר cuſtodivit. כִּכָּר *f.* maſſa, fruſtum. לֶחֶם panis. חוּץ platea. אֹפֶה *m.* coquus, piſtor. *r.* אָפָה coxit. תָּמַם perfecit. conſummatus fuit. *inf. k.*

CAP. XXXVIII.

2 מוּת mori. חֶרֶב gladius. רָעָב fames. דֶּבֶר peſtis. יָצָא exivit. חָיָה vixit. נֶפֶשׁ anima. שָׁלָל præda.

3 חַיִל *m.* vis, virtus, robur. לָכַד cepit.

4 רָפָה remiſit. *P.* debilitavit. *part. P.* מִלְחָמָה bellum. שָׁאַר reliquus, reſiduus fuit. דָּרַשׁ quæſivit, inquiſivit. *part. k.* (5) יָכֹל potuit, valuit.

6 חֶבֶל corruptio, perditio, funis. *pl.* חֲבָלִים. *r.* חָבַל. בּוֹר fovea. טִיט *m.* cœnum, lutum. טָבַע immerſus, demerſus eſt. 3. *f. k.* (7) כּוּשִׁי æthiops. סָרִיס *m.* eunuchus. יָשַׁב ſedit. שַׁעַר porta.

9 רָעָה malus fuit. (10) צִוָּה præcepit. 3. *f. Pih.* עָלָה aſcendit. (11) אוֹצָר *m.* theſaurus. *r.* אָצַר recondidit. בְּלוֹיִם *m. pl.* veteramenta. *r.* בָּלָה veteravit. סְחָבוֹת *f. pl.* extracta, abjectæ & laceræ veſtes. *r.* סָחַב traxit. מְלָחִים *m. pl.* evanida. מֶלַח ſal.

12 שִׂים *imp. H.* בְּלוֹיִם, בְּלוּאִים vetera. אַצִּיל *m.* ala, axilla. *pl. fœm.* אַצִּילוֹת. (13) מָשַׁךְ traxit, extraxit.

14 מָבוֹא introitus. כִּחֵד *P.* celavit, abſcondidit.

15 נָגַד *H.* indicavit. 1. *f. k.* יָעַץ conſilium iniit, dedit. 1. *f. K.*

16 נִשְׁבַּע *N.* juravit. סֵתֶר *m.* abſconſio, abditum, latibulum. בִּקֵּשׁ quæſivit. (17) שָׂרַף uſſit.

18 מלט *N.* נִמְלַט ereptus, liberatus eſt.

19 דָּאַג ſollicitus, anxius fuit, anxie timuit. נָפַל cecidit. עָלַל & עוֹלֵל fecit, operatus eſt. *Hithp.* הִתְעַלֵּל egit. *it.* illuſit, ludificatus eſt.
20 קוֹל vox. יָטַב bene fuit.
21 מָאֵן renuens. *r.* מָאֵן renuit. רָאָה vidit. *H.* oſtendit.
22 נָשִׁים mulieres. יָצָא exivit. *part. Hoph.* & צֵאת *inf. k.* סוּת *H.* הֵסִית incitavit, perſuaſit, ſeduxit. יָכֹל potuit, valuit. טָבַע immerſus, ſubmerſus fuit. בֹּץ *m.* cœnum, lutum. *r.* בצץ. סוּג avertere ſe, retrocedere. 3. *præt. N.* רֶגֶל pes. אָחוֹר retro, retrorſum.
23 מלט *N.* נִמְלַט evaſit. תָּפַשׂ prehendit, apprehendit, occupavit. שָׂרַף combuſſit.
26 נָפַל cecidit, *Hiph.* dejecit. *part. H.* תְּחִנָּה *f.* precatio. *r.* חָנַן gratiam fecit. (27) שָׁאַל rogavit, interrogavit. חָרַשׁ aravit, exaravit. *it.* obſurdeſcere. 3. *f. Hiph.*

CAP. XXXIX.

1 חַיִל vis, exercitus. צוּר obſidere, arctare.
2 בָּקַע diſcidit. (3) שַׂר princeps. יָשַׁב ſedit. שַׁעַר porta. תָּוֶךְ medium. רַב multus, princeps. סָרִיס eunuchus. מָג magus. שְׁאֵרִית reliquum.
4 בָּרַח fugit, aufugit. חוֹמָה *f.* murus. עֲרָבָה *f.* campeſtris locus. (5) רָדַף perſecutus eſt. נשג *H.* attigit, apprehendit. (6) שָׁחַט mactavit, jugulavit. חוֹרִים *m. pl.* liberi, ingenui, nobiles, illuſtres.
7 עוּר evigilare, expergiſci. *P.* עִוֵּר excœcavit. אָסַר ligavit, obligavit. 3. *f. k.* נְחשֶׁת *c.* æs, ærugo, numella, compes ærea.
8 שָׂרַף combuſſit. נָתַץ diruit, deſtruxit.
9 יֶתֶר reſiduum. שָׁאַר reliquus fuit. נָפַל cecidit. גָּלָה migravit, deportatus eſt. *H.* הִגְלָה & הֶגְלָת deportavit. רַב *m.* multus, magiſter. טַבָּח *m.* coquus. *pl.* טַבָּחִים ſatellites.
10 דַּל *m.* tenuis, attenuatus. *r.* דָּלַל exhauſtus eſt. מְאוּמָה quicquam. כֶּרֶם vinea. יָגֵב *m.* ager.
12 לְקַח *imp. k.* שׂוּם *imp. H.* עֲשִׂי 2. *f. k.* רַע malus.
14 חָצֵר atrium (15) עָצַר clauſit. *part. Paul.* מַטָּרָה cuſto-

custodia. *r.* נָצַר servavit. (16) הָלַךְ *imp. k.*
בּוא *part. H.* (17) נצל *N.* נִצַּל evasit, eripuit se.
H. הִצִּיל liberavit. גּוּר peregrinari, timere.
18 מלט *N.* נִמְלַט ereptus, liberatus fuit. *inf.* & 1. *f. P.* שָׁלָל
spolium. בָּטַח confisus est.

CAP. XL.

1 אָסַר ligavit, vincivit. *part. Pah.* זִקִּים *m. pl.* catenæ. *cum*
א *quiescente. r.* זָקַק effudit. תָּוֶךְ medium. גָּלוּת
migratio. *r.* גָּלָה migravit, revelavit. *part. Hoph.*
3 בּוא 3. *f. H.* (4) פָּתַח aperuit, solvit. שׂוּם pone-
re. 1. *f. H.* חָדַל cessavit, destitit. יָשָׁר rectus.
5 אֲרֻחָה *f.* viaticum. *r.* אָרַח iter fecit. מַשְׂאֵת *f.* onus. *it.*
oblatio, munus. *r.* נָשָׂא tulit.
7 חַיִל vis, virtus. *pl.* חֲיָלִים. שָׂדֶה ager. פָּקַד visitavit,
præfecit. טַף puer. דַּלָּה *f.* tenuitas, peniculamen-
tum. גָּלָה 3. *præt. Hoph.*
9 שׁבע נִשְׁבַּע juravit. יָרֵא timuit. 2. *f. k.* עָבַד servivit. יָשַׁב
habitavit. *imp. k.* יָטַב bonus fuit. 3. *f. k.*
10 עָמַד stetit. אָסַף collegit. קַיִץ *m.* æstas, æstivi fructus.
r. קוּץ tædere, æstivare. שֶׁמֶן oleum. שׂוּם *imp. H.*
כְּלִי vas. יָשַׁב *imp. k.* עִיר civitas. תָּפַשׂ prehendit,
apprehendit. (11) שְׁאֵרִית residuum.
12 מָקוֹם locus. נָדַח impulit. 3. *præt. N.* הַרְבֵּה multum.
13 יָדַע *inf.* & 2. *f. k.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit.
15 סֵתֶר absconsio. *r.* סָתַר latuit, abscondit se. הָלַךְ 1. *f. k.*
נכה *H.* הִכָּה percussit. פּוּץ dispergere. 3. *præt. N.*
קָבַץ collegit, congregavit. אָבַד periit.
16 עָשָׂה 2. *f. k.* שֶׁקֶר mendacium.

CAP. XLI.

1 זֶרַע semen. מְלוּכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ. רַב multus,
magister. (2) קוּם 3. *f. k.* מות 3. *f. H.*
3 מָצָא invenit. (5) גִּלַּח *Piel.* rasit, abrasit. *part.*
Pyal. זָקָן barba. קָרַע fidit, laceravit. בֶּגֶד vestis.

גָּדַד turmatim convenit. *Hithp.* הִתְגּוֹדֵד incidit cæsuram. מִנְחָה donum. לְבֹנָה thus. יָד manus. בּוֹא *inf.H.*
6 יָצָא 3. *f. k.* קְרָאָה occursus. *r.* קָרָה & קָרָא occurrit. הָלַךְ ivit. בָּכָה flevit. פָּגַשׁ occurrit, obviam factus fuit. (7) תָּוֶךְ medium. שָׁחַט mactavit, jugulavit. בּוֹר fovea.
8 מַטְמֹן *m.* thesaurus. *r.* טָמַן abdidit, abscondidit. שָׂדֶה ager. חִטָּה triticum. *r.* חָנַט condivit aromatibus. שְׂעֹרָה *f.* hordeum. *r.* שָׂעַר horruit. שֶׁמֶן oleum. דְּבַשׁ mel. חָדַל cessavit, desiit. 3. *f. k.*
9 שָׁלַךְ *H.* abjecit. פֶּגֶר *m.* cadaver. חָלָל confossus.
10 שָׁבָה captivum cepit. בַּת filia. שָׁאַר reliquus fuit. טַבָּח coquus, satelles. יָלַךְ 3. *f. k.* עָבַר transiit. *inf. k.*
11 חַיִל virtus. (12) לָחַם edit, pugnavit.
13 רָאָה vidit. *inf.* שָׂמַח lætatus, lætus, hilaris fuit.
14 סָבַב circuivit, vertit se. 3. *f. k.* שׁוּב 3. *f. k.*
15 מלט *N.* evasit. (16) לָקַח accepit. 3. *f. k.* שַׂר princeps. גֶּבֶר vir. סָרִיס eunuchus.
17 יָשַׁב 3. *f. k.* גֵּרוּת hospitium. *r.* גּוּר peregrinari.
18 יָרֵא timuit.

CAP. XLII.

1 נָגַשׁ accessit. שַׂר princeps. קָטוֹן parvus.
2 נָפַל cecidit. 3. *f. k.* תְּחִנָּה oratio. *r.* חָנַן. פָּלַל judicavit. *Hithp.* judicem se constituit, supplex oravit. בְּעַד pro. שְׁאֵרִית residuum. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. רֹאָה *part. fœm. pl. k.* (3) נגד *H.* indicavit. יָלַךְ 1. *pl. f. k.* עָשָׂה 1. *f. k.*
4 עָנָה respondit. מָנַע cohibuit.
5 עֵד testis. אָמַן nutrivit. *N.* נֶאֱמַן firmum, stabile fuit.
6 יָטַב 3. *f. k.*
7 קֵץ finis. *r.* קָצַץ amputavit.
9 נָפַל *inf. H.*
10 שׁוּב & שׁוֹב reverti. *al.* יָשַׁב sedit, mansit. *ut sit* שׁוֹב pro יָשׁוֹב *inf. k.* & 2. *pl. f. k.* בָּנָה ædificavit. הָרַס diruit, destruxit. נָטַע plantavit. נָתַשׁ evulsit, exstirpavit. נָחַם consolatus est, pœnituit. עָשָׂה 1. *præt. k.*

11 יָרֵא 2. *f. k.* ישע *H.* servavit. נצל *H.* eripuit. *inf. H.*
12 רַחַם misericordia *r.* רָחַם dilexit, misertus est. שׁוּב 3. *præt. H.* (13) יָשַׁב 1. *pl. f. k.*
14 בּוֹא 1. *pl. f. k.* שׁוֹפָר buccina. רָעֵב esurivit. 1. *pl. f. k.*
16 דָּאַר solicitus, anxius fuit. נשׂג *H.* attigit. דָּבַק adhæsit.
17 שׂוּם ponere. גּוּר peregrinari. שָׂרִיד *m.* superstes, residuus. *r.* שָׂרַד superfuit. פָּלִיט *m.* profugus, evadens. *r.* פָּלַט evasit.
18 נָתַךְ *N.* נִתַּךְ effusus fuit. חֵמָה ira. *r.* יָחַם incaluit. אָלָה *f.* execratio. adjuratio. *r.* אָלָה execratus est. שַׁמָּה *f.* res stupenda, desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit. קְלָלָה *f.* maledictio, execratio. *r.* קָלַל levis fuit. *P.* maledixit. חֶרְפָּה opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit, probris affecit. (19) עוּד *H.* testatus est. 1. *præt. H.*
20 תָּעָה erravit, vagatus est. *H.* seduxit.
21 נגד *H.* indicavit. 1. *f. Hiph.* (22) חָפֵץ voluit, optavit.

CAP. XLIII.

1 כָּלָה consumtus est. *inf. P.* (2) זֵד *m.* superbus, arrogans. *r.* זוד superbire. שֶׁקֶר mendacium.
3 סוּת *H.* הֵסִית incitavit, persvasit. *part. H.* נָתַן *inf. k.* מוּת *inf. H.* גָּלָה migravit. *inf. H.*
4 חַיִל vis, exercitus. יָשַׁב *inf. k.* שְׁאֵרִית reliquum.
5 נָדַח impulit, depulit. 3. *præt. N.*
6 ינח *H.* reliquit. טַבָּח coquus. *pl.* satellites.
9 לָקַח *imp. k.* אֶבֶן lapis. טָמַן abdidit, abscondidit. מֶלֶט *m.* argilla, cæmentum. מַלְבֵּן *m.* fornax lateraria. *r.* לבן *H.* albuit, dealbuit. פֶּתַח ostium.
10 כִּסֵּא thronus. נָטָה extendit. שַׁפְרִיר *m.* tentorium, tabernaculum. (11) נכה *H.* percussit. מָוֶת mors. שְׁבִי captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit.
12 יָצַת succensus, exustus est. 1. *præt. H.* בַּיִת domus. שָׂרַף ussit, combussit. 3. *præt. k. cum aff.* שָׁבָה captivum duxit. עָטָה obvelavit, operuit, amicivit. רָעָה pavit. בֶּגֶד vestis.
13 שָׁבַר fregit, confregit. מַצֵּבָה *f.* statua. *r.* יצב *Hiph.* הִצִּיב statuit. שֶׁמֶשׁ sol.

CAP.

CAP. XLIV.

2 רָאָה 2. *præt. k.* חָרְבָּה desolatio.
3 כָּעַס indignatus fuit. *inf. H.* יָלַךְ *inf. k.* קָטַר fumavit.
עָבַד servivit.
4 שכם *H.* הַשְׁכֵּים matutinavit. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.*
חעב *N.* abominabile fuit. שָׂנֵא odio habuit.
5 נָטָה inclinavit. אֹזֶן auris.
6 חֵמָה ira. בָּעַר arsit, exarsit. עִיר civitas. חוּץ foris,
platea. שְׁמָמָה *f.* desolatio. *r.* שָׁמַם desolavit.
7 כָּרַת excidit. עוֹלֵל *m.* parvulus, puerulus. *r.* עלל *P.*
fecit. יָנַק suxit. *part.* יוֹנֵק sugens, lactans. תָּוֶךְ
medium. יתר *H.* reliquit.
8 קְלָלָה maledictio. *r.* קָלַל levis fuit. *P.* maledixit.
9 שָׁכַח oblitus est. רַע malus. חוּץ foris, foras, platea,
vicus. (10) דָּכָא attrivit, contrivit. תּוֹרָה lex. *r.*
יָרָה jecit. *H.* docuit. חֻקָּה *f.* statutum. *r.* חָקַק statuit,
decrevit. (11) שׂוּם ponere.
12 תָּמַם completus, absolutus est. אָלָה *f.* execratio. אָלָה
execratus est. (14) פָּלִיט *m.* profugus, evadens.
r. פָּלַט evasit. שָׂרִיד superstes, residuum. *r.* שָׂרַד super-
fuit. נָשָׂא *part. P.* יָשַׁב *inf. k.* (15) עָנָה 3. *f. k.*
עָמַד stetit. *part. k.* קָהָל congregatio, cœtus. *r.* קָהַל
congregavit. (17) שָׂבַע satiatus, saturatus est.
נָסַךְ libavit. *inf. H.* (18) חָדַל cessavit, desiit.
מַלְכַּת regina. *r.* מָלַךְ regnavit. נֶסֶךְ & נָסִיךְ *m.* fu-
sio, fusile, libamen. *r.* נָסַךְ. חָסֵר defuit, defecit.
19 מִבַּלְעֲדֵי præter, præterquam. אֱנוֹשׁ *m.* homo. *pl.* אֲנָשִׁים
viri. כַּוָּנִים *m. pl.* liba, popana, placentæ effigiatæ. *r.*
כּוּן aptare. עָצַב doluit, idololatricum cultum exhi-
buit. *inf. H.* (20) עָנָה respondit.
21 קִטֵּר suffitus. *r.* קטר *P.* suffivit. זָכַר recordatus est.
עָלָה ascendit. (22) יָכֹל potuit. נְשֹׂא *inf. k.*
רֹעַ malitia. מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones. *r.* עלל *P.* עוֹלֵל.
תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* חעב *N.* נִתְעַב abominabile visum
fuit. (23) חָטָא peccavit. עֵדוּת *f.* testimonium. *r.* עוּד.
25 יָד manus. מָלֵא plenum fuit. *P.* מִלֵּא implevit. עָשָׂה
fecit. *inf. k.* & 1. *pl. f. k.* נָדַר vovit. נֶדֶר & נֵדֶר *m.* vo-
tum

votum. קוּם surgere. *H.* excitare, confirmare. *inf.* & 2. *f. H.* (26) שבע *N.* juravit.
27 שָׁקַד sedulus fuit, vigilavit. תָּמַם consumtus est. 2. *præt. K* כָּלָה consumtus est, defecit. *inf. K.*
28 פָּלַט evasit, effugit. שׁוּב reverti. 3. *pl. f. k.* מְתִים homines. מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר.
29 יָדַע 2. *f. k.* (30) אֵיב inimicus. בִּקֵּשׁ quæsivit.

CAP. XLV.

1 כָּתַב scripsit. סֵפֶר liber. פֶּה os. שָׁנָה annus.
2 יָסַף addidit.
3 יָגוֹן *m.* mœror, mœstitia. *r.* יגה *H.* mœrore affecit. מַכְאוֹב *m.* dolor. *r.* כָּאַב doluit. יָגַע laboravit, fatigatus fuit. אֲנָחָה *f.* suspirium. *r.* אנח *N.* נֶאֱנַח suspiravit, מְנוּחָה quies, requies. *r.* נוּחַ quiescere. מָצָא invenit.
4 בָּנָה ædificavit. הָרַס diruit, destruxit. נָטַע plantavit. נָתַשׁ diruit, destruxit.
5 בִּקֵּשׁ quæsivit. בוא *part. H.* שָׁלָל spolium. מָקוֹם locus. יָלַךְ 2. *f. k.*

CAP. XLVI.

2 נָהָר flumen. נכה *H.* percussit. (3) עָרַךְ ordinavit, disposuit. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן obtexit. צִנָּה *f.* clypeus, scutum. נָגַשׁ appropinquavit. מִלְחָמָה bellum. (4) אָסַר ligavit, vincivit. *imp. k.* סוּס equus. עָלָה ascendit. פָּרָשׁ *m.* eques. כּוֹבַע *m.* galea. מָרַק tersit, expolivit. *imp. k.* רֹמַח *m* spiculum, lancea. סִרְיוֹן lorica. (5) חָתַת fractus, contritus est. *part. k.* סוּג avertere, convertere se. *part. N.* אָחוֹר retro, retrorsum. גִּבּוֹר fortis. כָּתַת contudit. 3. *f. Hoph.* מָנוֹס *m.* fuga, effugium. נוּס fugere. פָּנָה respexit. מָגוֹר *m.* commoratio, formido. *r.* גּוּר peregrinari, timere.
6 נוּס fugere. קַל *m.* levis, velox, celer. *r.* קָלַל מלט *N.* נִמְלַט ereptus, liberatus fuit. גִּבּוֹר *m.* potens, validus. *r.* גָּבַר valuit. צָפוֹן septentrio. נָהָר fluvius. כָּשַׁל impegit, offendit. נָפַל cecidit. (7) יְאֹר fluvius.

Digitized by Google

עָלָה ascendit. 3. *f. k.* גָּעַשׁ concussus, commotus est. 3. *præt. Hithp.* מַיִם aquæ.
9 כָּסָה operuit, texit. אָבַד periit. *H.* perdidit. יָשַׁב habitavit. (9) סוּס equus. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. 2. *pl. imp. Hithp.* רֶכֶב currus. יָצָא exivit. תָּפַשׂ prehendit, apprehendit. *part. k.* דָּרַךְ calcavit, arcum tetendit, intendit. *part. k.* קֶשֶׁת arcus.
10 נָקַם ultus est, ultionem sumsit. נְקָמָה ultio. צַר hostis. *r.* צוּר obsidere. אָכַל comedit. חֶרֶב gladius. שָׂבַע satiatus est. רָוָה inebriatus est, irrigavit se. דָּם sanguis. זֶבַח & זָבַח victima. אֶרֶץ terra.
11 לָקַח cepit, accepit. צֳרִי & צְרִי *m.* opobalsamum. בְּתוּלָה virgo. בַּת filia. שָׁוְא *m.* Vanitas, frustra, in vanum. רָבַב auctus, multiplicatus fuit. רָפָא sanavit, curavit. רְפוּאָה *f.* medicamentum, sanatio. תְּעָלָה *f.* curatio, emplastrum.
12 שָׁמַע audivit. גּוֹי gens. קָלוֹן *m.* ignominia. *r.* קָלָה assavit. *N.* viluit. צְוָחָה *f.* vociferatio, querela. *r.* צָוַח vociferatus est. מָלֵא plenus fuit. *P.* implevit. שְׁנַיִם *m. d.* bini, ambo. (13) נכה *H.* הִכָּה percussit. *inf. H.*
13 נגד *H.* הִגִּיד nunciavit. 2. *pl. imp. H.* יצב *N.* נִצַּב stetit, constitit. *H.* statuit. כּוּן aptavit. *imp. H.* סָבִיב circuitus, ambitus. (15) סָחַף abduxit, evertit. 3. *præt. N.* אַבִּיר *m.* robustus, fortis, potens. עָמַד stetit, substitit. הָדַף deturbavit, expulit, impulit.
16 כָּשַׁל impegit, corruit, lapsus est. *part. k.* רֵעַ amicus, socius. קוּם surgere. מוֹלֶדֶת *f.* nativitas. *r.* יָלַד peperit. פָּנִים facies. יָנָה oppressit. *part. fœm.*
17 שָׁאוֹן *m.* tumultuatio, strepitus. *r.* שָׁאָה vastatus, tumultuatus est. עָבַר transivit. מוֹעֵד conventus, tabernaculum. *r.* יָעַד condixit.
18 חַי vivens. הַר mons. יָם mare.
19 כְּלִי vas. גּוֹלָה *f.* migratio, exilium. *r.* גָּלָה. עָשָׂה fecit. *imp.* יָשַׁב habitavit. *part. fœm. k.* שַׁמָּה res stupenda, it. solitudo. נָצָה volavit. *N.* נִצָּה vastatus est. 3. *fœm. præt. N.* (20) עֶגְלָה *f.* vitula. יָפֶה pulcher. יְפֵה־פִיָּה *geminatis literis* פ & ה pulcherrima, speciosissima. קֶרֶץ *m.* excidium. *r.* קָרַץ incidit. (21) שָׂכִיר *m.* mercenarius,

rius. *r.* שָׂכַר mercede conduxit. קֶרֶב medium. מַרְבֵּק *m.* saginarium. פָּנָה vertit, aspexit. 3. *pl. præt. N.* נוּס fugere, aufugere. יַחַד & יַחַד simul. עָמַד stetit. אֵיד *m.* vapor, interitus, calamitas. עֵת tempus. *r.* עָתַת.
22 קוֹל vox. נָחָשׁ serpens. יָלַךְ ivit. חַיִל vis, virtus. קַרְדֹּם *m.* securis. חָטַב cæcidit, putavit. *part. k.* חֹטֵב. עֵץ lignum. (23) כָּרַת cæcidit, excidit. יַעַר *m.* sylva. חָקַר investigavit, scrutatus est. אַרְבֶּה *m.* locusta. *r.* רָבָה multiplicatus est. מִסְפָּר numerus.
24 בּוֹשׁ erubescere. *Hiph.* הֵבִישׁ & הוֹבִישׁ (*forma a* יָבֵשׁ) pudefecit, pudenda commisit.
25 אָמוֹן alumnus. בָּטַח confisus est.
26 בִּקֵּשׁ quæsivit. שָׁכַן habitavit. 3. *f. k.* קֶדֶם *m.* antiquitas.
27 יָרֵא timuit. עֶבֶד servus. חָתַת fractus, attritus fuit. 2. *f. N.* ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit. *part. N.* רָחוֹק longinquus. זֶרַע semen. שְׁבִי captivitas. שָׁקַט quievit. שַׁאֲנַן tranquillus fuit. חָרַד tremuit.
28 כָּלָה consumtio. *r.* כָּלָה consumtus fuit. נָדַח depulit, impulit. יָסַר castigavit. 1. *præt. P.* נָקָה mundus, purus fuit. *inf. P.*

CAP. XLVII.

1 נכה *H.* percussit. 3. *f. H.* (2) עָלָה *part. k.* נַחַל fluvius. שָׁטַף exundavit, inundavit. מְלֹא *m.* plenitudo, multitudo. זָעַק clamavit. ילל *H.* הֵילִיל ejulavit.
3 שַׁעֲטָה *f.* strepitus, plausus. פַּרְסָה *f.* ungula. אַבִּיר *m.* robustus, fortis. רַעַשׁ *m.* commotio, concussio, motus terræ. *r.* רָעַשׁ commotus est. רֶכֶב *m.* currus. הָמוֹן *m.* fremitus, strepitus, copia, multitudo. גַּלְגַּל *m.* orbis, rota, sphæra. *r.* גָּלַל volvit. פָּנָה respexit, vertit se. רִפְיוֹן *m.* remissio. *r.* רָפָה remisit.
4 שָׁדַד vastavit, devastavit. כָּרַת cæcidit, abscidit. *inf. H.* שָׂרִיד superstes. עָזַר juvit. *part. k.* שְׁאֵרִית residuum. אִי *m.* insula, regio.
5 קָרְחָה *f.* calvitium. דָּמָה similis fuit. *it.* siluit. עֵמֶק vallis. גָּדַד turmatim convenit. *it. chald.* succidit, exci-

excidit. *Hithp.* cæsuram fecit. (6) שָׁקַט quievit, requievit. אָסַף congregavit. *imp. N.* תַּעַר *m.* novacula, vagina. רָגַע disrupit. *H.* הִרְגִּיעַ quievit, quiescere fecit. *imp. N.* דוּם & דָּמַם silere.

7 חוֹף *m.* portus. *r.* חָפַף texit. יָעַד condixit, constituit.

CAP. XLVIII.

1 שָׁדַד vastavit. 3. *fœm. præt. Pyh.* בּוֹשׁ pudefieri. לָכַד cepit, occupavit. מִשְׂגָּב *m.* arx. חָתַת fractus, contritus fuit, tremuit. (2) תְּהִלָּה laus, laudatio. *r.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. יָלַךְ *imp. k.* חָשַׁב cogitavit. רַע malus. כָּרַת excidit, exstirpavit. דָּמַם siluit. *N.* & *Hithp.* excisus est. 2. *fœm. f. k. al.* 2. *f. Hithp.* (3) צְעָקָה clamor. שֹׁד *m.* vastator, vastitas. *r.* שָׁדַד vastavit. שֶׁבֶר, שֵׁבֶר *m.* fractura, confractio. (4) שָׁבַר confregit. זְעָקָה clamor. צָעִיר *m.* parvulus, exiguus.

5 עָלָה ascendit. בָּכָה flevit, deflevit. בְּכִי fletus. יָרַד descendit. מוֹרָד descensus. צַר hostis, angustia. *r.* צוּר. שֶׁקֶר mendacium, falso. (6) נוּס fugere. *imp. k.* מלט *N.* נִמְלַט ereptus fuit, liberavit. *imp. P.* עֲרוֹעֵר juniperus, myrica, arbor solitaria. עֲרִ *m.* nudatissimus. *it.* myrica, virgultum tenue, humile, fragile, solitarium. *r.* עָרָה nudatus est. (7) בֶּטַח *m.* fiducia, securitas. *r.* בָּטַח fisus est. מַעֲשֶׂה *m.* opus, opificium. *r.* עָשָׂה. אוֹצָר *m.* thesaurus. *r.* אָצַר recondidit. גּוֹלָה transmigratio. *r.* גָּלָה. כֹּהֵן sacerdos. שַׂר princeps. יַחְדָּיו simul. (8) מלט *N.* evasit. אָבַד periit. שמד *H.* הִשְׁמִיד perdidit. מִישׁוֹר *m.* rectitudo, planities, planum. *r.* יָשַׁר rectum fuit.

9 צִיץ *m.* flos, ala. *r.* צוּץ *H.* floruit. נָצָה volavit. *inf. k. al.* יָצָא exiit. *inf. ex Kal.* & *Niph. it.* 2. *f. K.* שַׁמָּה desolatio.

10 אָרַר maledixit. *præt. Pah.* מְלָאכָה *f.* opus, functio, artificium. *r.* לאך. רְמִיָּה *f.* fallitas, fallacia, dolus. *r.* רָמָה jecit. *P.* defraudavit. מָנַע inhibuit, cohibuit.

11 שַׁאֲנַן tranquillus fuit, tranquille egit. נְעוּרִים pueritia. *r.* נָעַר excussit. שָׁקַט quievit. שְׁמָרִים fæces. *r.* שמר

Digitized by Google

r. שָׁמַר custodivit. ריק H. הֵרִיק evacuavit. præt. Hoph.
כְּלִי vas. עָמַד stetit. טַעַם m. gustus, sapor. r. טָעַם
gustavit. רֵיחַ m. odor, odoratus. r. ריח H. הֵרִיחַ odoratus est. מור mutavit. 3. præt. N. al. r. מָרַר amarus fuit. (12) צָעָה peregrinatus est, peregre abduxit. part. k. & 3. præt. P. נֵבֶל m. uter, lagena. נָפַץ sparsus, dispersus fuit. 3. f. P. (13) מִבְטָח spes.

14 גִּבּוֹר fortis. חַיִל vis. מִלְחָמָה bellum.

15 מִבְחָר m. delectus, lectissimum. בָּחוּר juvenis. r. בָּחַר elegit. יָרַד descendit. טֶבַח mactatio.

16 קָרוֹב propinquus, prope. r. קָרַב. אֵיד m. interitus, calamitas. מָהַר dotavit, festinavit, acceleravit.

17 נוּד vagari, condolere. imp. k. סָבִיב circuitus. שָׁבַר fregit. מַטֶּה baculus. עֹז m. robur, fortitudo. r. עָזַז roboravit. r. מַקֵּל baculus. תִּפְאָרָה & תִּפְאֶרֶת f. ornatus, decor. r. פֵּאֵר ornavit, glorificavit.

18 יָרַד imp. k. כָּבוֹד gloria. יָשַׁב imp. k. צָמָא m. sitis. r. צָמֵא sitivit. יֹשֶׁבֶת habitatrix. r. יָשַׁב part. fœm. k. שִׁחֵת corrupit. מִבְצָר m. munitio. r. בָּצַר præcidit. P. munivit. (19) עָמַד stetit. imp. k. צָפָה respexit, speculatus est. imp. P. שָׁאַל quæsivit. imp. k. נוּס fugere. part. k. מלט N. ereptus est. הָיָה fuit. 3. præt. N.

20 ילל H. הֵילִיל ejulavit. נגד H. annunciavit. imp. H.

25 גָּדַע abscidit, exscidit. קֶרֶן cornu. זְרוֹעַ c. brachium, lacertus, armus.

26 שָׁכַר inebriatus est. גָּדַל magnum fuit. H. magnum effecit, extulit se. סָפַק plausit, complosit. קִיא m. vomitus. r. קוא evomere. שְׂחֹק m. ludus, risus, derisio. r. שָׂחַק lusit, irrisit.

27 גַּנָּב m. fur. r. גָּנַב furatus est. מִדֵּי ex, propter. נָדַד vagatus est, movit sese. 2. f. Hithp.

28 עָזַב reliquit. שָׁכַן habitavit. סֶלַע petra. יָשַׁב habitavit. יוֹנָה columba. קִנֵּן nidificavit. 3. f. P. עֵבֶר, עֵבֶר transitus. פַּחַת m. fovea, fossa.

29 גָּאוֹן m. superbia. r. גָּאָה altum, elatum est. גֵּאֶה m. excellens, elatus. גֹּבַהּ m. altitudo, elatio. גַּאֲוָה f. elatio, superbia. aff. גַּאֲוָתוֹ. רוּם elatio. לֵב cor.

עברה

30 עֶבְרָה *f.* excandescentia, ira, furor. *r.* עָבַר transiit.
31 ילל I. *f. H.* הָגָה meditatus est. *ir.* mussitavit, gemuit. 3. *f. k.*
32 בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה flevit. גֶּפֶן vitis. נְטִישׁוֹת *f.* propagines, sarmenta. *r.* נָטַשׁ dimisit. נָגַע tetigit, attigit. קַיִץ *m.* æstas, æstivi fructus. *r.* קוּץ tædere, æstivare. בָּצִיר *m.* vindemia. *r.* בָּצַר vindemiavit. שָׁדַד vastavit. *part. k.* נָפַל cecidit.
33 אָסַף collegit. 3. *f. fœm. præt. N.* שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus est. גִּיל exsultatio. *r.* גּוּל exsultare. *r.* יַיִן vinum. יֶקֶב torcular, lacus torcularis. *r.* יקב. שָׁבַת cessavit. I. *præt. H.* דָּרַךְ calcavit, conculcavit. הֵידָד *m.* celeusma, *vox ovantium et se invicem hortantium. r.* הדד.
34 זְעָקָה clamor. עֶגְלָה vitula. *r.* עגל. שְׁלִשִׁיָּה *f.* tertia pars. *r.* שָׁלַשׁ tertiavit. שָׁמֵם desolavit. מְשַׁמָּה desolatio.
35 עָלָה ascendit. *part. H.* בָּמָה excelsum, sacellum. *r.* בום. קִטֵּר suffivit. *part. H.*
36 לֵב cor. חָלִיל *m.* tibia, fistula. *r.* חָלַל perforatus est, saltavit, tibicinavit. הָמָה tumultuatus fuit, strepuit. יִתְרָה *f.* residuum. *r.* יתר *N.* נוֹתַר reliquus fuit. אָבַד periit. (37) קָרְחָה calvitium. *r.* קָרַח glabravit se. זָקָן barba. *r.* זָקֵן consenuit. גָּרַע diminuit. *part. Paul.* גְּדוּדוֹת *f. pl.* cæsuræ, incisiones. *r.* גדד *chald.* incidit. *hebr.* turmatim convenit. מָתְנַיִם *m. d.* lumbi.
38 גַּג tectum. רְחֹב *c.* platea. *r.* רָחַב dilatatus est. מִסְפֵּד *m.* planctus. *r.* סָפַד planxit. שָׁבַר fregit. כְּלִי vas. חֵפֶץ *m.* voluntas, desiderium. *r.* חָפֵץ voluit.
39 חָתַת fractus fuit. ילל *H.* הֵילִיל ejulavit. עֹרֶף cervix. בּוֹשׁ pudefieri. שְׂחֹק risus. *r.* שָׂחַק risit. סָבִיב circuitus. *r.* סָבַב circumivit. מְחִתָּה *f.* terror, consternatio. *r.* חָתַת.
40 נֶשֶׁר aquila. *r.* נשר. דָּאָה volavit, volitavit. פָּרַשׂ pandit, expandit. כָּנָף *c.* ala, ora. *r.* כנף.
41 לָכַד cepit, occupavit. מְצָד *m.* arx. *fœm.* מְצָדָה. *r.* מצד. תָּפַשׂ prehendit, apprehendit. גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר valuit. צִיר angustare.
42 שמד *H.* הִשְׁמִיד perdidit, disperdidit. גָּדַל crevit. *H.* extulit se.

Digitized by Google

43 פַּחַד *m.* pavor. *r.* פָּחַד expavit. פַּחַת *m.* fovea. *r.* פחת. פַּח *m.* laqueus. *r.* פּוּחַ aspirare.
44 נוּס fugere. מּוּצא I. *f. H.* שָׁנָה annus.
45 צֵל umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. עָמַד stetit. כּוֹחַ robur. נוּס effugere. לֶהָבָה flamma. *r.* להב. פֵּאָה *f.* angulus, plaga. *r.* פאה. קָדְקֹד *m.* vertex. *r.* קָדַד inclinavit se. שָׁאוֹן *m.* tumultus. *r.* שָׁאָה tumultuatus est. (46) אוֹי væ! לָקַח sumpsit. שְׁבִי, שִׁבְיָה captivitas. *r.* שָׁבָה captivum duxit.
47 שְׁבוּת reversio. *al.* captivitas. *r.* שׁוּב *vel* שָׁבָה. אַחֲרִית extremitas. *r.* אָחַר moratus est.

CAP. XLIX.

1
2 יָרַשׁ hæreditavit. *part. k.*
תְּרוּעָה *f.* clangor, vociferatio. *r.* רוּעַ malum esse, *vel* ריע *H.* הֵרִיעַ clanxit. תֵּל tumulus, agger. *r.* תָּלַל accumulavit. שְׁמָמָה desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit. יָצַת flagravit. 3. *pl. fœm. f. Kal.*
3 ילל *H.* הֵילִיל ejulavit. שָׁדַד vastavit. *præt. Pyh.* צָעַק clamavit. חָגַר cinxit, accinxit. שַׂק saccus. סָפַד planxit, planctum egit. שׁוּט itare, circuire. *imp. Hithp.* גָּדֵר *m.* maceria, murus. *r.* גָּדַר sepsit, sepem obduxit. גּוֹלָה *f.* migratio, exilium. *r.* גָּלָה migravit. יֵלֵךְ 3. *f. K.* כֹּהֵן sacerdos. שַׂר princeps.
4 הָלַל insanivit. *P.* laudavit, gloriatus est. עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit. זוּב fluere, defluere. שׁוֹבָב *m.* aversus. *r.* שׁוּב reverti, averti. בָּטַח confisus est. אוֹצָר *m.* thesaurus. *r.* אָצַר recondidit. פַּחַד pavor. *r.* פָּחַד expavit.
5 נָדַח impulit, expulit. 2. *pl. præt. N.* קָבַץ collegit, congregavit. נָדַד vagatus est. (7) חָכְמָה sapientia. *r.* חָכַם sapiens fuit. אָבַד periit. עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consilium iniit. בּוּן intelligere. סָרַח luxuriavit. *N.* superfluum, fœtidum factum est.
8 נוּס fugere, aufugere. פָּנָה avertit se, respexit. עָמַק profundus fuit. *H.* profundum fecit. יָשַׁב habitavit. אֵיד *m.* vapor, interitus, calamitas.

9 בָּצַר *f.* præcidit, vindemiavit. *part. K.* בוצר vindemiator. שָׁאַר reliquus fuit. 3. *f. H.* עוללות *f. pl.* racemationes, racemi *r.* עלל *P.* עולל fecit, racemavit. גַּנָּב fur. שחת corrupit. דַּי sufficientia.

10 חָשַׂף nudavit, denudavit, hausit, exhausit. גָּלָה migravit. *it.* revelavit. מִסְתָּר *f.* latebra. *r.* סָתַר latuit, abscondit se. חָבָה, חָבָא latitavit, abscondit. יָכֹל potuit. שָׁדַד vastavit. *P.* שָׁכֵן *m.* habitator, vicinus. *r.* שָׁכַן habitavit. (11) עָזַב reliquit. יָתוֹם *m.* pupillus. חָיָה vixit. *P.* vivificavit. אַלְמָנָה vidua.

12 שָׁתָה bibit. *inf.* & 3. *pl. f. k.* כּוֹס *f.* calix, poculum. נָקָה mundus, innocens fuit. *inf. k.* & 2. *f. Niph.* שָׁתֹה *inf.* K. & 2. *f. K.* (13) שבע *N.* juravit. שַׁמָּה *f.* res stupenda, desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit. חֶרְפָּה opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. חֹרֶב siccitas, desolatio. *r.* חָרֵב siccatus, vastatus fuit. קְלָלָה *f.* maledictio, execratio. *r.* קָלַל levis fuit. *P.* maledixit.

14 שְׁמוּעָה *f.* auditio, fama. *r.* שָׁמַע audivit. צִיר cardo, legatus. *r.* צוּר obsidere. קָבַץ collegit, congregavit.

15 קָטוֹן parvus. בָּזָה sprevit, comtemsit. *part. Pah.*

16 תִּפְלֶצֶת *f.* horror. *r.* פלץ *Hithp.* הִתְפַּלֵּץ tremuit. נשא *H.* הִשִּׁיא decepit, seduxit. זָדוֹן *m.* superbia. *r.* זוּד superbire. חֲגָוִים *m. pl.* fissuræ. *r.* חגה. סֶלַע petra. *r.* סלע. תָּפַשׂ apprehendit, occupavit. מָרוֹם *m.* altum. *r.* רוּם altum esse. גִּבְעָה *f.* collis. *r.* גבע. גָּבַהּ elatus est, exaltavit se. נֶשֶׁר *m.* aquila. *r.* נשר. קָנַן nidificavit. קֵן *m.* nidus. יָרַד descendit. *H.* dejecit, detrusit.

17 שַׁמָּה stupor, desolatio. שָׁמֵם, שָׁמַם desolatus est. *it.* obstupuit. עָבַר transivit. שָׁרַק sibilavit, exsibilavit. מַכָּה plaga. *r.* נכה.

18 מַהְפֵּכָה *f.* subversio. *r.* הָפַךְ vertit, subvertit. גּוּר peregrinari. *it.* commorari.

19 אַרְיֵה *m.* leo. *r.* אָרָה carpsit. גָּאוֹן *m.* superbia. *r.* גָּאָה altum, excelsum est. נָוֶה habitaculum. *r.* נָוָה inhabitavit. אֵיתָן *m.* fortis, robustus. רָגַע disrupit. 1. *fut. H. cum* ה *parag.* רוּץ currere. 1. *f. f. H.* בָּחוּר juvenis. *r.* בָּחַר elegit. פָּקַד visitavit, commisit. יָעַד condixit, constituit. 3. *f. f. H.* רֹעֶה pastor. *r.* רָעָה pavit.

Digitized by Google

vit. עָמַד stetit. (20) עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consuluit. חָשַׁב cogitavit. מַחֲשָׁבָה cogitatio. סָחַב traxit. צָעַר diminutus fuit. צָעִיר *m.* parvus, exiguus. שָׁמֵם desolavit. 3. *f. H.*

21 נֵפֶל *m.* abortus, abortivum. *r.* נָפַל cecidit. רָעַשׁ movit, commovit se. צְעָקָה clamor. *r.* צָעַק clamavit.

22 דָאָה volavit. פָּרַשׂ extendit, expandit. כָּנָף ala. גִּבּוֹר fortis. צוּר arctare. *part. fœm. H.* מְצֵרָה angustata.

23 בּוֹשׁ pudefieri. מוּג liquefieri, dissolvi. 3. *præt. N.* דְּאָגָה solicitudo, anxietas. *r.* דָּאַג solicitus, anxius fuit. שָׁקַט quievit.

24 רָפָה remisit, defecit. פָּנָה convertit se, respexit. נוּס fugere. רֶטֶט *m.* tremor, horror. חָזַק invaluit. *H.* apprehendit. 3. *f. fœm. præt. H.* צָרָה angustia. *r.* צוּר obsidere. חֵבֶל dolor gravissimus. *it.* funis. *r.* חָבַל ligavit, corrupit. אָחַז cepit, apprehendit. יָלַד peperit. *part. K.*

25 עָזַב reliquit. 3. *fœm. part. Pyh.* תְּהִלָּה *f.* laus, laudatio. *r.* הָלַל. קִרְיָה *f.* civitas. *r.* קָרָה occurrit. מָשׂוֹשׂ *m.* gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere.

26 רְחֹב *c.* platea. *r.* רָחַב dilatatus est. מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם comedit. *it.* pugnavit. דָּמַם siluit, conticuit. *N.* consumtus est. 3. *f. N.* (27) יָצַת succensus, exustus est. אֵשׁ ignis. *r.* אשש. חוֹמָה *f.* murus. אָכַל comedit. אַרְמוֹן *c.* palatium, arx. (28) מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ. נָכָה *N.* percussus est. עָלָה ascendit. שָׁדַד vastavit. קֶדֶם oriens.

29 יְרִיעָה *f.* aulæum. *r.* יָרַע malus fuit. אֹהֶל tentorium. *r.* אָהַל tentorium fixit. נָשָׂא tulit, abstulit. מָגוֹר *m.* formido. *r.* גּוּר peregrinari. *it.* timere.

30 נוּס *imp. k.* נוּד vagari, errare. *imp. k.* עָמַק profundum est. *H.* profundum fecit. יָשַׁב *inf. k.* יָעַץ consilium iniit. עֵצָה consilium. חָשַׁב cogitavit. מַחֲשָׁבָה cogitatio.

31 שָׁלֵו, שְׁלֵיו *m.* tranquillus. בֶּטַח fiducia, securitas. *r.* בָּטַח confisus est. דֶּלֶת *f.* ostium. בְּרִיחַ *m.* repagulum, vectis. *r.* בָּרַח fugit. בָּדָד solitarius. *r.* בָּדַד.

32 גָּמָל camelus. בַּז præda. *r.* בָּזַז prædatus est. שָׁלָל præda. *r.* שָׁלַל spoliavit. זָרָה ventilavit, dispersit. 1. *præt. K.*

Digitized by Google

קָצַץ amputavit, truncavit. פֵּאָה *f.* angulus, latus, plaga. *r.* פאה. עֵבֶר & עֵבֶר *m.* transitus, vadum, latus. *r.* עָבַר transiit. אֵיד *m.* vapor, interitus, calamitas.
33 מָעוֹן habitatio. *r.* עון habitare. תַּנִּין draco, balæna. שְׁמָמָה desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit. גּוּר peregrinari, commorari, timere. (34) מַלְכוּת regnum.
35 שָׁבַר confregit. קֶשֶׁת arcus. רֵאשִׁית principium. *it.* primitiæ. *r.* ראש caput. גְּבוּרָה virtus. *r.* גָּבַר prævaluit.
36 בוא 1. *præt. H.* קָצָה finis. *r.* קָצָה resecuit. נָדַח depulit.
37 חָתַת fractus, attritus fuit. בִּקֵּשׁ quæsivit. חָרוֹן æstus iræ. *r.* חָרָה ira exarsit. כָּלָה consumtus est.
38 כִּסֵּא thronus. אָבַד periit.
39 אַחֲרִית extremitas. *r.* אָחַר moratus est. שְׁבוּת *f.* reversio, *al.* captivitas *r.* שוב reverti, *vel* שָׁבָה captivum duxit.

CAP. L.

2 נגד *H.* indicavit. *imp.* נֵס *m.* vexillum. *r.* נָסַס vexillum erexit. נָשָׂא *imp. k.* כָּחַד celavit. לָכַד cepit, occupavit. בּוֹשׁ pudefieri. חָתַת consternatus, fractus est. עֲצַבִּים *m. pl.* terricula, simulachra. *r.* עָצַב doluit גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל volvit.
4 צָפוֹן *f.* septentrio. *r.* צָפַן abscondidit. שׁוּת ponere. בְּהֵמָה bestia. *r.* בהם. נוּד vagari, movere se. הָלַךְ ivit, abiit.
3 בָּכָה flevit. בִּקֵּשׁ quæsivit. (5) שָׁאַל interrogavit, accepit. לָוָה mutuatus est, mutuo accepit. *it.* adhæsit. בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה comedit. *it.* elegit. שָׁכַח oblitus est. 3. *f. f. N.* (6) צֹאן oves, grex. אָבַד periit. רָעָה pavit. תָּעָה erravit. *H.* errare fecit, seduxit. שׁוֹבָב rebellis, aversus. *r.* שׁוּב reverti. *P.* שׁוֹבֵב abegit, reverti fecit, perversum reddidit. גִּבְעָה *f.* collis. *r.* גבע. רֵבֶץ *m.* accubitus, accubile. *r.* רָבַץ cubuit.
7 מָצָא invenit. אָשַׁם deliquit, reus fuit. חָטָא peccavit. נָוֶה habitatio. *r.* נָוָה inhabitavit. מִקְוֶה spes. *r.* קָוָה exspectavit. (8) נוּד vagari, migrare. תָּוֶךְ medium. עַתּוּדִים *m. pl.* hirci. *it.* duces. *r.* עתד.
9 עוּר evigilare. *part. H.* עָלָה *part. H.* קָהָל congregatio. *r.* קהל

r. קָהַל congregavit. עָרַךְ instruxit. לָכַד cepit. חֵץ m. sagita. r. חָצַץ discidit. שִׁכֵּל secundatus est. P. prudenter egit. רֵיקָם immerito, inaniter. r. ריק.
10 שָׁלָל præda. r. שָׁלַל spoliavit. שָׂבַע saturatus fuit.
11 שָׂמַח lætatus est. עָלַז exsultavit, gestivit præ gaudio. שָׁסָה & שָׁסַס diripuit, deprædatus est. part. K. נַחֲלָה hæreditas, possessio, r. נָחַל possedit. פוש abundare. augescere, multiplicare. עֵגֶל m. עֶגְלָה f. vitulus, a. דֶּשֶׁא f. herbilis. r. דָּשָׁא progerminavit, al. דוש triturare. part. fœm. K. צָהַל hinnivit, jubilavit. אַבִּיר m. robustus, fortis.
12 בוש pudefieri. חָפֵר fodit, it. erubuit, pudore perfusus est. יוֹלֶדֶה parturiens, genitrix. r. יָלַד genuit. צִיָּה f. siccitas, siccum. r. ציה. עֲרָבָה campestris locus, solitudo. r. עָרַב miscuit.
13 קֶצֶף m. spuma, ira fervens. r. קָצַף efferbuit. שְׁמָמָה desolatio. r. שָׁמֵם & שָׁמַם desolavit. it. obstupuit. 3. f. N. שָׁרַק sibilavit, exsibilavit. מַכָּה plaga. r. נכה H. percussit. (14) עָרַךְ ordinavit, disposuit. דָּרַךְ calcavit. it. tetendit. קֶשֶׁת arcus. יָדָה jaculatus est. חָמַל pepercit, clementia usus est.
15 ריע H. הֵרִיעַ clanxit. imp. H. נָפַל cecidit. אָשְׁיָה f. fundamentum. r. אשה. הָרַס diruit, destruxit. חוֹמָה murus. נָקַם ultus est, vindicavit. נְקָמָה f. ultio. (16) כָּרַת excidit. זָרַע seminavit. part. K. תָּפַשׂ apprehendit. מַגָּל m. falx, falcula. r. מגל. קָצִיר m. messis. r. קָצַר abbreviatus est. it. messuit. יָנָה oppressit. פָּנָה convertit, respexit. נוס fugere.
17 שֶׂה pecus. פָּזַר dispersit. part. Pah. אֲרִי leo. r. אָרָה decerpsit. נָדַח H. dispulit. עָצַם roboratus est. P. exossavit.
19 שוב 1. præt. P. נָוֶה tabernaculum. שָׂבַע saturatus est.
20 בִּקֵּשׁ quæsivit. 3. f. f. Pyh. עָוֺן iniquitas. r. עָוָה perverse egit. מָצָא invenit. סָלַח condonavit, remisit. שָׁאַר reliquus fuit. (21) מְרָתַיִם f. d. rebelliones. r. מָרָה rebellis fuit. חָרַב siccatus, vastatus, devastatus est. הרם H. הֶחֱרִים anathematizavit, disperdidit.

dit. צִוָּה præcepit. (22) שֶׁבֶר contritio. *r.* שָׁבַר
confregit. (23) גָּדַע abſcidit, exſcidit. פַּטִּישׁ *m.*
malleus. (24) יָקֹשׁ & יָקַשׁ laqueum tetendit.
לָכַד cepit. תָּפַשׂ prehendit, cepit. גרה *P.* גֵּרָה miſcuit,
ſc. bellum. 2. ſ. Præt. Hithp.
25 פָּתַח aperuit. אוֹצָר theſaurus. *r.* אָצַר theſauros colle-
git. יָצָא 3. *f. H.* כְּלִי vas. זַעַם *m.* indignatio, ira. *r.*
זָעַם indignatus eſt. מְלָאכָה opus. *r.* לאך.
26 מַאֲבוּסִים *m. pl.* granaria, horrea. *r.* אָבַס ſaginavit. סָלַל
ſtravit, aggeravit, contumulavit, exaltavit. *imp. k.* al.
סלו ex סָלָה ſtravit, conculcavit. עֲרֵמָה *f.* acervus. *pl.*
עֲרֵמוֹת & עֲרֵמִים. *r.* עָרַם callide egit, coacervatus eſt.
חרם *imp. pl. H.* שְׁאֵרִית reſiduum.
27 חָרַב ſiccatus, vaſtatus eſt, gladio occidit. פַּר *m.* juvencus.
r. פרר. טֶבַח mactatio, animal mactandum.
28 נוּס fugere. פָּלִיט *m.* profugus. *r.* פָּלַט evaſit. נְקָמָה ul-
tio. *r.* נָקַם ultus eſt. הֵיכָל *m.* palatium, templum.
29 דָּרַךְ calcavit. *it.* tetendit. חָנָה caſtra poſuit. פְּלֵיטָה eva-
ſio. שָׁלַם perfectus, integer eſt. *P.* retribuit. פֹּעַל
opus. *r.* פָּעַל operatus eſt. זוד ſuperbire, arrogan-
ter agere. (3) רְחֹב *m.* platea. *r.* רָחַב dilatatus eſt.
דָּמַם ſiluit. *N.* deſtructus eſt.
31 זָדוֹן *m.* ſuperbia. *r.* זוד. (32) כָּשַׁל impegit, offendit.
קום *part. H.* יָצַת flagravit. *it.* vaſtatus eſt. 1. *præt. H.*
33 עָשַׁק oppreſſit. שָׁבָה captivum cepit. חָזַק invaluit. *H.*
apprehendit, comprehendit. מֵאֵן *P.* renuit. *inf. P.*
שַׁלַּח *inf. P.* (34) גָּאַל redemit. *part.* גֹּאֵל re-
demtor. חָזָק fortis. ריב litigare. 3. *f. H.* רִיב *m.*
contentio, lis. רָגַע deſtruxit, diſrupit. *H.* quietum
reddidit. רָגַז horruit, exhorruit, commotus eſt.
34 חָכָם ſapiens. *r.* חָכַם ſapuit.
36 בַּדִּים *m. pl.* mendacia, mendaces. *r.* בָּדָא mentitus eſt.
יאל *H.* voluit. *N.* נוֹאַל ſtulte egit. חָתַת attritus,
conſternatus eſt.
37 רֶכֶב currus. *r.* רָכַב equitavit. עֶרֶב turba mixta. *r.*
עָרַב miſcuit. נָשִׁים fœminæ. *r.* נָשָׁה oblitus
fuit. אוֹצָר theſaurus. *r.* אָצַר recondidit. בָּזַז præ-
datus eſt.

Digitized by Google

חֹרֶב *m.* ſiccitas, deſolatio. *r.* חָרֵב deſolatus eſt. יָבֵשׁ aruit, exaruit. פְּסִיל ſculptile. *r.* פָּסַל ſculpſit. אֵימָה terror. *pl.* אֵימוֹת *it.* אֵימִים idola. *r.* אים. הָלַל inſanivit. *Hitbp.* laudavit, jactavit.

יָשַׁב 3. *pl. f. k.* צִי navis. *pl.* צִיִּים barbara, fera animantia. אִי inſula. *pl.* aves inſulares. יַעֲנָה & יַעֲנָה ulula. *r.* עָנָה reſpondit. נֵצַח æternitas. שָׁכַן inhabitavit. דּוֹר ætas, generatio. *r.* דּוּר & דּוֹר habitare.

0 מַהְפֵּכָה *f.* ſubverſio. *r.* הָפַךְ vertit, evertit. שָׁכֵן vicinus. גּוּר commorari, timere. (41) עוּר evigilare. *N.* excitatus eſt. יָרֵךְ & יַרְכָה *f.* femur, latus.

42 כִּידוֹן *m.* lancea, haſta. חָזַק invaluit. *H.* apprehendit. אַכְזָרִי, אַכְזָר *m.* crudelis. רָחַם miſertus eſt. הָמָה tumultuatus fuit. 3. *f. k.* סוּס equus. רָכַב equitavit, equo inſedit. עָרַךְ ordinavit, diſpoſuit, aptavit.

43 רָפָה remiſit, remiſſus eſt. חִיל dolor. *r.* חוּל dolere.

44 אַרְיֵה leo. גָּאוֹן *m.* ſuperbia. *r.* גָּאָה ſuperbivit. אֵיתָן *m.* fortis, robuſtus. *r.* אית. רָגַע diſrupit. *H.* quievit. רוּץ currere. 1. *f. H.* יָעַד condixit. *H.* conteſtatus eſt. 3. *f. H.* רֹעֶה paſtor. עָמַד ſtetit.

45 עֵצָה *f.* conſilium. *r.* יָעַץ conſuluit. מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit. סָחַב traxit. צָעִיר *m.* parvus, exiguus. *r.* צער diminutus eſt. שָׁמֵם deſolavit. 3. *f. H.* נָוֶה tugurium.

46 תָּפַשׂ prehendit. *N.* captus eſt. רָעַשׁ motus eſt, commovit ſe. זְעָקָה clamor.

CAP. LI.

1 עוּר evigilare. *H.* ſuſcitare. *part. H.* קוּם ſurgere. *part. k.* שָׁחַת corrupit, perdidit. *part. H.*

2 שָׁלַח miſit. זָר peregrinus, extraneus. *r.* זוּר alienari. *al.* זֹרִים *m.* ventilatores. *r.* זָרָה ſparſit, ventilavit. 3. *præt. P.* בָּקַק exhauſit, vacuavit. (3) דָּרַךְ calcavit, arcum intendit. קֶשֶׁת arcus. עָלָה aſcendit. 3. *f. Hithp.* סִרְיוֹן *m.* lorica. חָמַל pepercit, clementia uſus eſt. חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit, excommunicavit. צָבָא exercitus. (4) חָלַל perforatus eſt. דָּקַר trans-

transfixit, transfodit. *part. Pyh.* חוּץ foras, platea.
5 אַלְמָן *m.* viduus, viduatus. *r.* אלם *N.* obmutuit. מָלֵא
plenus. אָשָׁם *m.* delictum, reatus. *r.* אָשַׁם deliquit.
6 נוּס fugere. תָּוֶךְ medium. מלט *N.* ereptus, liberatus
fuit. *imp. P.* דָּמַם siluit, conticuit. *N.* eversus est. 2. *f. N.*
נָקָם *m.* נְקָמָה *f.* ultio. *r.* נָקַם ultus est. גְּמוּל *m.* re-
tributio. *r.* גָּמַל retribuit. שָׁלַם integer fuit. *P.* re-
tribuit. (7) כּוֹס *f.* calix, poculum. זָהָב aurum.
שָׁכַר inebriatus est. *part. P.* יַיִן *m.* vinum. שָׁתָה bi-
bit. הָלַל insanivit. *Hithp.* הִתְהַלֵּל & הִתְהֹלֵל glorifi-
cavit, laudavit.
8 פִּתְאֹם subito. *r.* פתא. שָׁבַר confregit. 3. *f. f. N.* ילל *H.*
הֵילִיל ejulavit. לָקַח *imp. k.* צֳרִי & צְרִי *m.* opo-
balsamum. מַכְאוֹב *m.* dolor. *r.* כָּאַב doluit. רָפָא
sanavit. 3. *f. f. N.*
9 עָזַב dereliquit. יָלַךְ 1. *pl. f. k.* נָגַע tetigit, pervenit.
נָשָׂא tulit. *præt. N.* שַׁחַק pulvis, nubes superior, cœ-
lum. *r.* שָׁחַק contudit.
10 יָצָא exiit. *H.* protulit. צְדָקָה *f.* justitia. *r.* צָדַק justus
fuit. סָפַר numeravit, narravit. מַעֲשֶׂה opus.
11 בָּרַר expurgavit, polivit, acuit. חֵץ *m.* sagitta. *r.* חָצַץ
exscidit. מָלֵא impletus est. שְׁלָטִים *m. pl.* scuta, um-
bones. *r.* שָׁלַט dominatus est. מְזִמָּה *f.* cogitatio,
solertia. *r.* זָמַם. שַׁחֵת *inf. H.* הֵיכָל *m.* palatium,
templum. (12) חוֹמָה murus. נָשָׂא *imp. k.* נֵס *m.*
vexillum. *r.* נָסַס vexillum erexit. מִשְׁמָר custodia. *r.* שָׁמַר
custodivit. צוּם *imp. H.* כּוּן præparare. אֹרֵב insidiæ.
r. אָרַב insidiatus est. זָמַם cogitavit, molitus fuit.
13 שָׁכַן habitavit. אוֹצָר thesaurus. *r.* אָצַר thesaurum col-
legit. קֵץ finis. *r.* קָצַץ amputavit. אַמָּה *f.* cubitus,
mensura cubitalis. *r.* אמם. בֶּצַע frustulum, segmen-
tum. *it.* quæstus, lucrum. *r.* בָּצַע divisit.
14 שבע *N.* juravit. יֶלֶק *m.* bruchus, locustæ species, *vel*
melolontha. *r.* לָקַק lambit. עָנָה respondit, exaudi-
vit. הֵידָד *m.* celeusma.
15 כֹּחַ robur, virtus. *r.* כוח. כּוּן *part. H.* תֵּבֵל *f.* orbis.
חָכְמָה sapientia. תְּבוּנָה *f.* intelligentia, prudentia.
r. בּוּן intelligere. נָטָה inclinavit, extendit.

ומון

Digitized by Google

הָמוֹן *m.* fremitus, multitudo, turba. *r.* הָמָה tumultuatus est. נָשָׂא tulit, attulit. נָשִׂיא princeps. *pl.* נְשִׂאִים principes. *it.* nubes, vapores. בָּרָק fulgur. *r.* ברק fulguravit. מָטָר pluvia. *r.* מטר *H.* pluit.

17 בָּעַר arsit, exarsit. *it.* obbrutuit. דַּעַת scientia. *r.* יָדַע scivit. בוש erubescere. צֹרֵף *m.* conflans, aurifaber. *r.* צָרַף conflavit. פֶּסֶל *m.* sculptile. *r.* פָּסַל dolavit. שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus est. נֶסֶךְ, נֵסֶךְ *m.* fusio, fusile. *r.* נָסַךְ effudit.

18 הֶבֶל vanitas. *r.* הָבַל vanus fuit. תַּעְתֻּעִים *m. pl.* errores, seductiones graves. *r.* תָּעָה erravit. אָבַד periit. 3. *f. k.*

19 חֵלֶק pars. *r.* חָלַק divisit. יָצַר formavit. שֵׁבֶט *c.* virga, baculus. נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit.

20 מַפֵּץ malleus. *r.* נָפַץ dispersus est. שִׁחֵת corrupit. מַמְלָכָה regnum. (21) רָכַב vectus est.

22 זָקֵן senex. *r.* זָקֵן consenuit. בְּתוּלָה virgo. *r.* בתל.

23 עֵדֶר grex. אִכָּר agricola. *r.* אכר. צֶמֶד *m.* jumentum, jugum. *r.* צמד *N.* copulavit se. פֶּחָה dux, princeps. *r.* פחה. סֶגֶן antistes, princeps.

25 גָּלַל volvit, devolvit. 1. *præt. P.* סֶלַע petra. *r.* סלע. שָׂרַף combussit. (26) פִּנָּה *f.* angulus, extremitas. מוֹסָדוֹת *f. pl.* fundamenta. *r.* יָסַד fundavit. שְׁמָמָה desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit.

27 תָּקַע fixit. *it.* clanxit. שׁוֹפָר tuba. *r.* שָׁפַר elegans fuit. טִפְסָר imperator, dux, princeps. *r.* טפס. עָלָה *imp. H.* יֶלֶק bruchus, locustæ species. *r.* לָקַק lambit. סָמָר horrorem incutiens. *r.* horruit, riguit.

28 קָדַשׁ sanctus fuit. פֶּחָה *vid. v.* 23. *f.* מֶמְשָׁלָה, מֶמְשֶׁלֶת dominium. *r.* מָשַׁל dominatus est.

29 רָעַשׁ motus est, commovit se. חול parturire, timere, dolere. שׂוּם ponere. שַׁמָּה desolatio.

30 חָדַל cessavit, desiit. לָחַם pugnavit. מָצוֹד *m.* מְצָדָה *f.* arx, propugnaculum. *r.* מצד. נָשַׁת periit, defecit. גְּבוּרָה fortitudo. יָצַת accensus est. 3. *pl. præt. H.* מִשְׁכָּן habitatio. שָׁבַר fregit. בְּרִיחַ *m.* repagulum, vectis. *r.* בָּרַח aufugit.

31 רוץ currere. נגד *H.* indicavit. לָכַד cepit. קָצָה finis. *r.* קָצָה amputavit.

Digitized by Google

32 מַעְבָּרָה *f.* transitus, vadum. *r.* עָבַר transiit. תָּפַשׂ apprehendit. *N.* captus, occupatus est. אֲגַם *m.* stagnum. שָׂרַף combussit. בהל *N.* turbatus est.
33 גֹּרֶן *f.* area. *r.* גרן. דָּרַךְ calcavit. קָצַר abbreviatus est, messuit. קָצִיר messis.
34 הָמַם profligavit, contrivit. יצג *H.* הִצִּיג constituit. רִיק inanitas, inane. *r.* ריק *H.* הֵרִיק evacuavit. בָּלַע absorpsit, texit. תַּנִּין *m.* draco, cetus. כְּרֵשׂ *m.* ingluvies, venter. *r.* כרש. עֵדֶן *m.* voluptas, deliciæ. *r.* עדן. דוח *H.* הֵדִיחַ dispulit. (35) חָמָס violentia. *r.* חָמַס vim fecit. שְׁאֵר *m.* caro, alimentum, propinquus, propinqua. *r.* שָׁאַר reliquus est. דָּם sanguis. *r.* דָּמָה similis fuit. (36) ריב litigare. רִיב lis. נְקָמָה ultio. *r.* נָקַם ultus est. 1. *præt.* *N.* חָרַב siccatus est. יָבֵשׁ aruit, exaruit. מָקוֹר *m.* scaturigo, fons, profluvium. *r.* קוּר fodere. (37) גַּל cumulus, acervus. *r.* גָּלַל volvit. מָעוֹן inhabitatio. שְׁרֵקָה *f.* sibilus. *r.* שָׁרַק sibilavit. (38) כְּפִיר leo juvenis. *r.* כָּפַר picavit. שָׁאַג rugiit. נָעַר excussit, rugiit. גּוּר catulus. *r.* גּוּר peregrinari. אֲרִי, אַרְיֵה *m.* leo.
39 חוֹם *m.* calor, æstus. *r.* חָמַם incaluit. שִׁית ponere. 1. *f.* *H.* מִשְׁתֶּה *m.* convivium, potus, potio. *r.* שָׁתָה bibit. שָׁכַר inebriatus est. עָלַז exsultavit, gestivit. יָשֵׁן dormivit, obdormivit. שֵׁנָה *f.* somnus. *r.* יָשֵׁן. קוּץ tædere. *H.* הֵקִיץ evigilavit. 3. *f.* *H.*
40 יָרַד descendit. 1. *f.* *H.* כַּר *m.* pascuum. *it.* agnus. *r.* כרר. טָבַח mactavit. *inf.* *k.* אַיִל aries. עַתּוּדִים *m.* *pl.* hirci. *r.* עתד (41) לָכַד cepit. תָּפַשׂ apprehendit. 3. *f.* *N.* תְּהִלָּה *f.* laus, laudatio. *r.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. שַׁמָּה stupor. (42) גַּל *m.* acervus. *it.* fluctus. *r.* גָּלַל volvit. כָּסָה texit. (43) צִיָּה siccitas. עֲרָבָה campestria, desolatio. (44) בֶּלַע absorptio. *r.* בָּלַע absorpsit, exsorbuit. נָהַר confluxit. נָפַל cecidit.
45 יָצָא *imp.* *k.* מלט ereptus, liberatus fuit. חָרוֹן æstus iræ. *r.* חָרָה exarsit.
46 רָכַךְ mollitus est. 3. *f.* *N.* יָרֵא timuit. 2. *f.* *k.* שָׁמַע audivit. שְׁמוּעָה *f.* rumor, sermo. מָשַׁל dominatus est.
47 פָּסִיל *m.* sculptile. *r.* פָּסַל dolavit. חָלָל *m.* confossus. *r.* חלל

חָלָל perfossus est. (48) רָנַן cecinit, cantavit.
שָׁדַד vastavit. (50) פָּלִיט evasor, profugus. r.
פָּלַט effugit. הָלַךְ imp. k. עָמַד stetit. זָכַר meminit. רָחוֹק longinquus. r. רָחַק procul est.
51 בּוֹשׁ pudefieri. חֶרְפָּה opprobrium. r. חָרַף exprobravit. כָּסָה texit. כְּלִמָּה f. ignominia. r. כלם N. נִכְלַם erubuit. זָר alienus. r. זור alienari. מִקְדָּשׁ sanctuarium. r. קָדַשׁ sanctificatus est.
52 אָנַק clamavit cum gemitu. 3. f. K.
53 בָּצַר præcidit, vindemiavit. P. munivit. 3. f. f. P. מָרוֹם m altum, altitudo. r. רום elatum esse. עוז robur, fortitudo. עָזַז corroboravit.
55 אָבַד periit. præt. P. הָמָה tumultuatus fuit, strepuit. שָׁאוֹן m. tumultuatio, strepitus. r. שָׁאָה vastatus est.
56 חָתַת contrivit. גְּמוּלָה retributio. r. גָּמַל. שָׁלַם perfectus est. P. retribuit.
57 פֶּחָה dux. סֶגֶן antistes. יָשֵׁן dormivit.
58 רָחָב m. amplus, latus. r. רָחַב dilatatus est. ערר P. עַרְעֵר desolavit, destruxit. שַׁעַר porta. r. שָׁעַר æstimavit. גָּבֹהַּ m. altus, elatus. r. גָּבַהּ altus est. יָצַת accensus est. יְגִיעַ m. labor. r. יָגַע laboravit. אום & לְאֹם natio, gens. בְּדֵי in יָעֵף lassus fuit.
59 יָלַךְ inf. k. מְנוּחָה quies. r. נוּחַ quiescere.
60 כָּתַב scripsit. (61) קָרָא legit.
62 כָּרַת exscidit. שְׁמָמָה desolatio r. שָׁמֵם.
63 כָּלָה consumtus est, defecit. P. absolvit, perfecit. inf. P. קָשַׁר ligavit. אֶבֶן lapis. שלך H. abjecit. תָּוֶךְ medium.
64 שָׁקַע submersus est, in profundum depressus est.

CAP. LII.

2 עָשָׂה 3. f. k. רַע malus.
3 שלך H. הִשְׁלִיךְ projecit. מָרַד rebellavit.
4 חָנָה castra posuit. בָּנָה exstruxit. דָּיֵק m. munitio, vallum. r. דוק.
5 מָצוֹר m. obsidio, munitio. r. צור obsidere.
6 חָזַק invaluit. (7) בָּקַע scidit, disrupit. 3. f. f. N. בָּרַח fugit. שַׁעַר porta. r. שָׁעַר æstimavit. גַּן hortus.

Digitized by Google

tus. *r.* גָּנַן protexit. עֲרָבָה locus campestris. *r.* עָרַב
miscuit. (8) רָדַף persecutus est. נשג *H.* הִשִּׂיג
attigit, assecutus est. נָפַץ sparsus, dispersus fuit.
9 תָּפַשׂ apprehendit. מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit.
10 שָׁחַט mactavit, jugulavit. שַׂר princeps.
11 עור evigilare. *P.* עִוֵּר excœcavit. אָסַר ligavit, vinci-
vit. נְחֹשֶׁת *f.* æs, ærugo, compes. *r.* נָחַשׁ. בּוֹא venire.
ב *f. H.* פְּקֻדָּה *f.* præfectura. *r.* פָּקַד visitavit, præfecit.
12 רַב *m.* multus, major, magister. *r.* רָבַב multiplicatus
est. טַבָּח *m.* coquus. *pl.* satellites. *r.* טָבַח mactavit.
13 שָׂרַף combussit. (14) נָתַץ diruit, destruxit.
15 דַּל *m.* דַּלָּה *f.* tenuis, exhaustus. *r.* דָּלַל exhaustus est. יֶתֶר
m. residuum, reliquum. *r.* יתר *H.* הוֹתִיר reliquit.
שָׁאַר reliquus fuit. נָפַל cecidit. הָמוֹן *m.* fremitus,
copia, multitudo. *cum* א *loco* ה. 2. *Reg.* 25, 11. *r.* הָמָה
tumultuatus est, strepuit. גָּלָה migravit, abductus fuit.
H. deportavit. (16) כֶּרֶם *m.* vinea. כּוֹרֵם *m.* vi-
nitor. *r.* כרם. יָגֵב *m.* ager. יֹגֵב *m.* agricola. *r.* יגב.
17 מְכוֹנָה *f.* locus dispositus, basis, sedes. *r.* כּוּן aptare. נְחֹשֶׁת
æs. *r.* נחש. שָׁבַר fregit. (18) סִיר olla. *r.* סוּר
recedere. יָעִים *m.* *pl.* palæ. *r.* יָעָה ejecit. מְזַמְּרוֹת
psalteria, instrumenta musica. *r.* זָמַר putavit. *P.* ceci-
nit. מִזְרָק *m.* crater. *r.* זָרַק sparsit. כַּף curvatura.
pl. manubria. *r.* כָּפַף curvavit. כְּלִי vas. שָׁרֵת mi-
nistravit. (19) סַף limen, pelvis, crater. *r.* ספף.
מַחְתָּה *f.* thuribulum, acerra. *r.* חָתָה cepit. מְנוֹרָה *f.*
candelabrum. *r.* נור. כַּף vola, acerra. מְנַקִּיּוֹת sco-
pulæ. *r.* נָקָה mundus fuit. זָהָב aurum. כֶּסֶף argen-
tum. (20) עַמּוּד columna. *r.* עָמַד stetit. מִשְׁקָל
pondus. *r.* שָׁקַל ponderavit. (21) אַמָּה cubi-
tus. *r.* אמם. קוֹמָה altitudo. *r.* קוּם surgere. חוּט *m.*
filum, funiculus. *r.* חוט. סָבַב circumdedit. עֳבִי *m.*
crassitudo. *r.* עָבָה crassus est. אֶצְבַּע *f.* digitus. *r.*
צָבַע pinxit, tinxit, coloravit. נָבוּב *m.* cavum. *part. N.*
r. נבב. (22) כֹּתֶרֶת *f.* coronamentum. *r.* כָּתַר *P.*
cinxit. סְבָכָה & שְׂבָכָה *f.* reticulum. *r.* שָׂבַךְ perple-
xus fuit. רִמּוֹן *m.* malum punicum, malogranatum.
23 רוּחַ spritus. *it.* plaga mundi. *r.* רָוַח respiravit. מֵאָה centum.

פרים

25 סָרִיס m. eunuchus, cubicularius. פָּקִיד præfectus. r. פָּקַד. צָבָא militavit. H. exercitum conscripsit. מָצָא invenit.
27 נכה H. הִכָּה percussit. גָּלָה revelavit. it. migravit. H. transportavit. מוּת mori. 3. f. H.
31 גָּלוּת transmigratio. r. גָּלָה. כֶּלֶא & כְּלוּא carcer. r. כָּלָא clausit. (32) כִּסֵּא solium, thronus.
33 שָׁנָה iteravit, mutatus est.
34 אֲרֻחָה f. viaticum, cibarium itineris. r. אָרַח iter fecit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

EZECHIELIS
CAP. I.

1 הָיָה fuit. 3. f. m. f. K. W. r. 33. p. 132. r. 44. p. 190. שְׁלֹשִׁים pl. triginta. r. שָׁלֹשׁ tres. שָׁנָה f. annus. r. שָׁנָה iteravit. רְבִיעִי m. quartus. r. רָבַע quadratus fuit. חָמֵשׁ f. quinque. חֹדֶשׁ m. mensis. r. חִדֵּשׁ innovavit, renovavit. תָּוֶךְ m. medium. גּוֹלָה f. captivitas. r. גָּלָה migravit. נָהָר m. fluvius. r. נָהַר fluxit. פָּתַח aperuit. 3. m. f. & pl. præt. N. שָׁמַיִם m. d. cœlum, cœli. רָאָה vidit. 1. f. f. k. W. r 33 מַרְאָה m. visio. r. רָאָה.
2 חֲמִישִׁי m. quintus. גָּלוּת f. captivitas. r. גָּלָה.
3 כֹּהֵן m. sacerdos. r. כָּהַן sacerdotem egit. כַּשְׂדִּי m. chaldæus. יָד manus.
4 רָאָה 1. f. k. רוּחַ c. spiritus, ventus. r. רוּחַ respiravit. סְעָרָה f. procella. r. סָעַר procellosus fuit. בּוֹא venire. 3. f. f. præt. k. W. r. 36. p. 146. צָפוֹן f. septentrio. r. צָפַן abscondidit. עָנָן m. nubes. גָּדוֹל m. magnus. r. גָּדַל magnus fuit. אֵשׁ ignis. לָקַח cepit, consumsit. part. Hithp. interceptus, immixtus. נֹגַהּ f. splendor. r. נָגַהּ splenduit. סָבִיב m. ambitus, circum. r. סָבַב circuivit. עַיִן c. sed. f. sæp. fons. it. oculus, superficies, species. חַשְׁמַל m. pruna, ignis scintillans.
5 דְּמוּת f. similitudo. r. דָּמָה similis fuit. חַיָּה f. animal. r. חָיָה vixit.
6 פָּנִים m. pl. facies. r. פָּנָה aspexit. אֶחָד m. unus. כָּנָף c. ala.

Digitized by Google

7 רֶגֶל *c. sed f. sæp.* pes. *r.* רָגַל obtrectavit, exploravit. יָשָׁר *m.* rectus. כַּף *f.* vola. *r.* כָּפַף curvavit. עֵגֶל *m.* vitulus. נָצַץ scintillavit. *part. pl. k.* נְחֹשֶׁת *c.* æs. *r.* נָחַשׁ auguratus est, conjectavit. קָלָל *m.* tersum, levigatum. *r.* קָלַל levis fuit.
8 יָד manus. רֶבַע *m.* quadratura.
9 חָבַר conjunxit. אִישׁ vir. אִשָּׁה *f.* fœmina. אָחוֹת *f.* soror. *r.* אחה. אִשָּׁה אֶל־אֲחוֹתָהּ unum ad alterum. סָבַב circumivit, convertit se. 3.*m.f.N.*W.r.41.p.120. יָלַךְ ivit. *inf. k.* & 3.*f. k.* אִישׁ *m.* vir. *it.* unusquisque. עֵבֶר *m.* regio. *r.* עָבַר transivit.
10 אַרְיֵה *m.* leo. *r.* אָרָה carpsit, decerpsit. יָמִין *f.* dexter, dextra. שׁוֹר *m.* bos. שְׂמֹאל *m.* sinistra manus. *r.* שמל. נֶשֶׁר *m.* aquila.
11 פָּרַד separavit, divisit. *part. Pah.* מִלְמַעְלָה superne. שְׁתַּיִם *f.* duo, bini. *r.* שָׁנָה iteravit. כָּסָה texit. *part. P.* גְּוִיָּה *f.* corpus. *cum suff.* & ה *parag.* W. r. 16.p.43.
12 שָׁם ibi. (13) גַּחַל *m.* pruna. בָּעַר arsit. לַפִּיד *m.* lampas. *r.* לפד. הָלַךְ ivit. *part. fam. Hithp.* יָצָא exivit. 3.*f. H.* בָּרָק fulgur.
14 רָצָא cucurrit. שׁוּב redire. בָּזָק *m.* fulgur.
15 אֹפַן *m.* rota. אֵצֶל apud, juxta.
16 מַעֲשֶׂה opus. *r.* עָשָׂה fecit.
18 גַּב *m.* gibbus, tergum. גֹּבַהּ *m.* altitudo. *r.* גָּבַהּ altus fuit. יִרְאָה *f.* timor. *r.* יָרֵא timuit. מָלֵא plenus fuit. *P.* implevit.
19 נָשָׂא tulit, sustulit. *inf. N.* & 3.*f. N.*
20 עֻמַּת e regione, secundum, juxta.
21 עָמַד stetit. *inf. K.* & 3.*f. H.*
22 ראשׁ *m.* caput. רָקִיעַ *m.* expansum. קֶרַח *m.* gelu. *it.* crystallus. יָרֵא *part. N.* נָטָה extendit. *part. Pah.*
24 שָׁמַע audivit. 1.*f. k.* שַׁדַּי *m.* omnipotens. *vid. Genes.* *XVII*, 1. *Exod. VI*, 1. הֲמֻלָּה *f.* strepitus. *r.* הָמַל tumultuatus est. מַחֲנֶה *c.* castra. *r.* חָנָה castra metatus est. רָפָה remisit. 3.*f. pl. Pih.* W. r. 34.
26 אֶבֶן *f.* lapis. סַפִּיר *m.* sapphirus. *r.* סָפַר numeravit. כִּסֵּא *m.* thronus. (27) בַּיִת *f.* domus. רָאָה 1.*præt. k.* מָתְנַיִם *m. d.* lumbi. *r.* מתן. מַטָּה infra, deorsum. *r.* נָטָה incli-

inclinavit. (28) קֶשֶׁת *c. sed f. sæp.* arcus. יוֹם *m.* dies. גֶּשֶׁם *m.* pluvia, imber. כָּבוֹד *m.* gloria. *r.* כָּבֵד gravis, honoratus fuit. נָפַל cecidit. I. *f. k.*

CAP. II.

1 עָמַד ſtetit. רֶגֶל *c. ſed. f. ſæp.* pes. *r.* רָגַל obtrectavit. דָּבַר locutus eſt. I. *f. P.*

2 בּוֹא venire. 3. *f. k.* W. r. 36. p. 154. רוּחַ *c.* ſpiritus. כַּאֲשֶׁר quemadmodum. עָמַד 3. *fœm. f. H.* שָׁמַע audivit. דָּבַר *part. Hithp.* W. r. 40. p. 171.

3 שָׁלַח miſit. אוֹתְךָ te. *ab* אֵת. W. r. 50. p. 235. גּוֹי *m.* gens. מָרַד rebellavit. אָב *m.* pater. *pl.* אָבוֹת W. r. 19. p. 66. פָּשַׁע defecit. עֶצֶם *c.* os. *it.* corpus, ſubſtantia. *it.* ipſe. (4) קָשֶׁה *m.* durus. *r.* קָשָׁה durus fuit. חָזָק obfirmatus. *r.* חָזַק invaluit. לֵב & לֵבָב *m.* cor. (5) חָדַל omiſit, ceſſavit. מְרִי *m.* rebellio. *r.* מָרָה rebellis fuit. יָדַע cognovit. נָבִיא *m.* propheta. *r.* נִבָּא prophetavit.

6 סָרָב *m.* refractarius. *r. chald.* סְרַב refractarius fuit. סַלּוֹנִים *m.* ſpinoſi. *r.* סלן. עַקְרָב *m.* ſcorpio. יָשַׁב ſedit. חָתַת contritus, conſternatus fuit. 2. *f. f. N.* W. r. 41. p. 175.

8 פָּצָה aperuit. פֶּה *m.* os, oris. W. r. 46. p. 211. אָכַל edit. נָתַן dedit.

9 מְגִלָּה *f.* volumen, liber. *r.* גָּלַל volvit. סֵפֶר *m.* liber, catalogus. *r.* סָפַר numeravit.

10 פָּרַשׂ expandit. כָּתַב ſcripſit. *part. Pah.* פָּנִים *m. pl.* facies. *it.* ante. *r.* פָּנָה aſpexit. אָחוֹר poſt. *r.* אָחַר. קִינִים *m. pl.* lamentationes. *r.* קִין *P.* קוֹנֵן lamentatus eſt. הֶגֶה *m.* ſermo, gemitus. *r.* הָגָה meditatus eſt. *it.* gemuit. הִי pro נְהִי *m.* planctus. *r.* נָהָה lamentatus eſt. *alias eſt interjectio.*

CAP. III.

1 מָצָא invenit. 2. *fœm. f. f. k.* W. r. 32. p. 120. אָכַל edit, comedit. *imp. k.* W. r. 29. p. 100. מְגִלָּה *f.* volumen. *r.* גָּלַל volvit. יָלַךְ ivit. 2. *m. f. imp. K.* W. r. 37. p. 164. דָּבַר locutus eſt. בַּיִת *m.* domus.

Digitized by Google

2 פָּתַח aperuit. (3) בֶּטֶן f. venter, uterus. מֵעִים
m. d. viſcera. r. מעה מָלֵא plenus fuit. 2. fut. Pih. נָתַן
dedit. דְּבַשׁ m. mel. מָתוֹק m. dulcedo. r. מָתַק dulce
fuit. (4) בּוֹא venire. דָּבָר m. verbum.
5 עַם & עָם c. populus. r. עָמַם texit, obſcuravit. עָמֹק m.
profundus. שָׂפָה f. labium. כָּבֵד m. gravis. לָשׁוֹן
c. lingua. r. לשן שָׁלַח miſit. part. Pah.
6 רַב m. multus. r. רָבַב multus fuit. שָׁמַע audivit.
7 אָבָה voluit. 3. f. k. & art. k. אַיִן non, nemo. cum aff. ם.
חָזָק m. validus. מֵצַח c. frons. קָשֶׁה m. durus.
8 לְ-עֻמַּת ex adverſo, contra. עֻמַּת ſecundum, juxta.
9 שָׁמִיר m. adamas. r. שָׁמַר cuſtodivit. צֹר m. petra, ru-
pes, acies. r. צור obſidere, arctare. יָרֵא timuit. 2. m. f. k.
חָתַת fractus, conſternatus fuit. 2. m. & 3. ſing. f. N. W.
r. 41. p. 175. exc. a. מְרִי m. rebellio. r. מָרָה rebellis
fuit. (10) לָקַח cepit, accepit. 2. m. f. imp. k. לֵבָב
cor. אֹזֶן auris. (11) גּוֹלָה migratio. r. גָּלָה.
חָדַל ceſſavit. 3. pl. f. k. (12) נָשָׂא tulit. 3. ſing.
f. k. רַעַשׁ m. terræ motus. בָּרַךְ benedixit. part. Pah.
מָקוֹם locus. r. קוּם ſurgere. (13) נָשַׁק oſculatus
eſt. part. pl. f. H. אוֹפָן m. rota. עֻמַּת prope, e regione.
14 מַר m. amarus, triſtis. r. מָרַר. חֵמָה f. excandeſcentia. r.
יָחַם caluit. (15) בּוֹא 1. f. k. יָשַׁב habitavit. part. k.
& 1. f. k. אשר Maſorethis eſt pro אֵשֵׁב. r. יָשַׁב ſe-
dit. al. r. שָׁרָה & שְׁרָא Chald. habitavit. 1. f. k. שָׁמַם
deſolatus eſt. it. obſtupuit. part. f. H. W. r. 41. p. 177.
16 קָצֶה finis. r. קָצָה amputavit. (17) צֹפֶה ſpecula-
tor. r. צָפָה. זהר H. ſplenduit. it. admonuit.
18 חָיָה vixit. inf. P. עָוֹן iniquitas. r. עָוָה inique egit.
מות mori. בִּקֵּשׁ quæſivit, poſtulavit.
19 נֶפֶשׁ anima. נצל H. eripuit. (20) שׁוּב reverti. צַדִּיק
juſtus. צֶדֶק & צְדָקָה juſtitia. עָוֶל m. perverſitas.
מִכְשׁוֹל m. offendiculum. r. כָּשַׁל offendit, lapſus eſt.
חַטָּאָה f. peccatum. r. חָטָא peccavit. זָכַר recorda-
tus fuit. N. commemoratus fuit.
21 בִּלְתִּי non, nequaquam. חָיָה inf. k.
22 בִּקְעָה f. vallis. (23) קוּם ſurgere. 1. f. k. יָצָא 1. f. k.
נָפַל cecidit. 1. f. k. (24) עָמַד ſtetit. 3. ſ. f. N. סָגַר
clau-

Digitized by Google

clausit. (25) עֲבוֹת m. funis. אָסַר ligavit.

26 דָּבַק adhæsit. חֵךְ m. palatum. r. חכך. אלם N. obmutuit. 2. m. præt. N. יכח H. arguit, corripuit. part. H. מְרִי m. rebellio. r. מָרָה.

27 פָּתַח aperuit. פֶּה os. חָדַל cessavit.

CAP. IV.

1 לָקַח sumsit. imp. k. W. r. 38. p. 179. לְבֵנָה f. later. r. לבן H. albuit. חָקַק insculpsit, decrevit. 2. præt. k. W. r. 41. m. III. p. 174. עִיר f. urbs.

2 מָצוֹר m. obsidio. r. צוּר obsidere. בָּנָה ædificavit, exstruxit. דָּיֵק m. vallum, munitio. שָׁפַךְ fudit, effudit. סֹלְלָה f. agger. r. סָלַל aggeravit. מַחֲנֶה c. castra, acies. שׂוּם ponere, collocare. imp. H. W. r. 36. p. 150. not. ad. m. III. *. כַּר agnus. pl. כָּרִים agni. it. duces, exercitus. r. כרר saltavit. סָבִיב m. circuitus, circumcirca. (3) מַחֲבַת f. sartago. r. חבת. בַּרְזֶל m. ferrum. קִיר paries, murus. כּוּן aptare, disponere. 2. m. præt. H. W. r. 36. m. III. n. 3. p. 149. אוֹת c. signum. (4) שָׁכַב cubuit, jecit. צַד m. latus. r. צדד. שְׂמָאלִי m. sinister. עָוֹן m. perversitas. r. עָוָה inique, perverse egit. מִסְפָּר m. numerus. r. סָפַר numeravit. נָשָׂא tulit. it. portavit. 2. f. k.

6 כִּלָּה absolutus fuit. 2. sing. præt. P. W. r. 34. m. II. n. 2. p. 141. יְמָנִי m. dexter. cum præf. ה & י epenth.

7 זְרוֹעַ c. sed f. sæpius. brachium. חָשַׂף nudavit. נִבָּא prophetavit.

8 עֲבוֹת m. funis. r. עָבַת contorsit. הָפַךְ vertit. 2. f. N. מָצוֹר obsidio. r. צוּר. (9) חִטָּה f. triticum. r. חָנַט condivit aromatibus. it. protrusit. שְׂעֹרָה f. hordeum. r. שָׂעַר horruit. פּוֹל m. faba. עֲדָשׁ m. lens. דֹּחַן m. milium. כֻּסְּמִים spelta. W. r. 19. p. 66. l. 17. r. כָּסַם tetendit. כְּלִי vas. r. כָּלָה consumtus, consummatus fuit. לֶחֶם m. panis. r. לָחַם comedit. it. pugnavit. אָכַל comedit.

10 מַאֲכָל m. cibus, esca. מִשְׁקוֹל m. pondus. r. שָׁקַל ponderavit. שֶׁקֶל m. siclus. עֵת c. tempus. r. עָנַת tempestive elocutus est.

11 מְשׂוּרָה *f.* menſura. *r.* שׂוּר principatum tenere. שָׁתָה
bibit. (12) עֻגָה *f.* placenta. *r.* עוג. גֵּלֶל *m.*
ſtercus. *r.* גָּלַל volvit. צֵאָה *f.* fimus, excrementum.
r. יָצָא exivit. עוג placentas parare. 2. *m. ſing. f. k.*
W. r. 36. p. 147. & 152. (13) כָּכָה ſic. טָמֵא immun-
dus fuit. נָדַח expulit. 1. *f. H.* (14) אֲהָהּ ah,
interjectio dolentis. נֶפֶשׁ anima. מְטֻמָּאָה *part. Pyh.*
נְבֵלָה *f.* cadaver. *r.* נָבֵל cecidit. טְרֵפָה *f.* diſcerptum.
r. טָרַף rapuit, laceravit. נְעוּרִים *f. pl.* pueritia, ado-
leſcentia. *r.* נָעַר excuſſit. בָּשָׂר *m.* caro. פִּגּוּל *m.*
abominatio, res abominanda. (15) צְפִיעִים *m. pl.*
excrementa. *r.* צפע. בָּקָר *m.* bos. *r.* בִּקֵּר quæſivit.
16 שָׁבַר fregit. מַטֶּה baculus, virga. *r.* נָטָה inclinavit.
דְּאָגָה *f.* ſollicitudo, anxietas. *r.* דָּאַג ſollicitus fuit.
שִׁמָּמוֹן *m.* ſtupor, deſolatio. *r.* שָׁמַם deſolavit.
(17) חָסֵר defuit, defecit, caruit. שָׁמַם 3. *præt. N.*
מקק *N.* tabeſcere.

CAP. V.

1 לָקַח accepit. *imp. k.* חֶרֶב *f.* gladius. *r.* חָרֵב ſiccatus fuit.
חַדָּה *f.* acutum. *r.* חָדַד acutus fuit. תַּעַר *m.* novacu-
la. גַּלָּב *m.* tonſor. עָבַר tranſivit. ראשׁ *m.* caput.
זָקָן . barba. *r.* זָקֵן ſenuit. מאזְנַיִם *m. d.* lances. *r.*
אֹזֶן *f.* auris. מִשְׁקָל *m* pondus. *r.* שָׁקַל ponderavit.
חָלַק diviſit. ( ) שְׁלִישִׁית tertia pars. אוּר *m.* ignis.
r. אוֹר lucidum eſſe. בָּעַר arſit, combuſſit. מָלֵא ple-
nus fuit. *inf. k.* מָצוֹר *m.* obſidio. נכה *H.* percuſſit. 2. *m.*
& 3. *f. ſing. f. Hiph.* סָבִיב circum. *r.* סָבַב ambivit.
זָרָה ſparſit, ventilavit. 2. *m. ſing. f. k.* רִיק *H.* eva-
cuavit, evaginavit. אַחַר poſt. (3) מְעַט *m.* pauci-
tas, paucum. מִסְפָּר *r.* numerus. *r.* סָפַר numeravit.
צוּר ligare, arctare. כָּנָף *c. ſed f. ſæp.* ala.
3 עוֹד adhuc, amplius. שָׁלַךְ *H.* jecit, abjecit. אֵשׁ *c. ſed*
f. ſæp. ignis. שָׂרַף combuſſit. יָצָא exivit. 3. *f. f. k.*
W. r. 37. m. II. p. 160.
5 שׂוּם ponere. 1. *præt. k.* W. r. 36. m. I. p. 146.
6 מָרָה rebellis fuit. *H.* mutavit. 3. *f. ſing. f. H. cum* ו *conv.*

משפט

מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. רִשְׁעָה *f.* impietas. *r.* רָשַׁע improbus fuit. חֻקָּה *f.* statutum. *r.* חָקַק descripsit, expressit. מָאַס sprevit.
הָמַן multiplicatus est. *inf. k.* (9) תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit.
זָרָה ventilavit, sparsit. 1. *sing. præt. Pih.* שְׁאֵרִית *f.* residuum, reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit.
נְאֻם dictum. *nomen partic. constr.* *r.* נָאַם dixit. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. *r.* קָדַשׁ sanctificatus est. טִמֵּא immundus, pollutus fuit. 2. *m. sing. præt. Pih.* שִׁקּוּץ *m.* abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus est. גָּרַע diminuit. חוּס parcere. חָמַל misertus fuit. (12) דֶּבֶר *m.* pestis. מוּת mori. 3. *pl. m. fut. k.* W. r. 36. annot. 1. p. 146. *it.* p. 152. annot. 2. רָעָב *m.* fames. *r.* רָעֵב esurivit. כָּלָה consumtus fuit. W. r. 34. m. I. p. 136. נָפַל cecidit. זָרָה sparsit, dispersit. 1. *s. fut. P.* ֵ *pro* ֶ. W. r. 44. p. 192. (13) אַף *m.* ira. *r.* אָנַף iratus fuit. נוּחַ quiescere. חֵמָה excandescentia. *r.* יָחַם caluit. נחם *N.* pœnituit. 1. *præt. Hitbp.* W. r. 40. p. 171. & r. 28. p. 97. יָדַע cognovit. קִנְאָה *f.* zelus. *r.* קָנָא zelo affectus fuit. כַּלּוֹת *inf. P.* (14) חָרְבָּה *f.* vastitas, desolatio. *r.* חָרַב vastatus, siccatus fuit. חֶרְפָּה *f.* ignominia, opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit.
15 גְּדוּפָה *f.* convitium. *r.* גָּדַף blasphemavit. מוּסָר *m.* disciplina, eruditio. *r.* יָסַר castigavit, erudivit. מְשַׁמָּה *f.* stupor, desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit, desolatus fuit. עָשָׂה fecit. *inf. k.* שְׁפָטִים *m. pl.* judicia. תּוֹכַחַת *f.* correptio, reprehensio. *r.* יכח *H.* disceptavit, arguit.
16 חֵץ *m.* sagitta. *r.* חָצַץ discidit. מַשְׁחִית perdens, vastator. *r.* שָׁחַת corrupit. *inf. P.* W. r. 48. m. II. p. 223. יָסַף addidit. 1. *f. H.* שָׁבַר fregit, confregit.
17 חַיָּה *f.* animal, fera. *it.* caterva. *r.* חָיָה vixit. שָׁכַל & שִׁכֵּל orbatus fuit. 3. *præt. P.* בּוֹא 1. *f. H.*

CAP. VI.

1 שׂוּם ponere. הַר *m.* mons. *r.* הרר. נִבָּא prophetavit.
3 גִּבְעָה *f.* collis. *r.* גבע. אָפִיק *m.* alveus. *r.* אפק. גַּיְא *f.* vallis.

lis. *k. l. cum* א *transp.* W. r. 31. m. p. 114. *it.* r. 46. m. II 2: p. 205. בוא venire. *part. sing. m. H.* חֶרֶב *f.* gladius. *r.* חָרֵב siccatus fuit. אָבַד periit. *P.* perdidit. בָּמָה *f.* excelsum. (4) שָׁמֵם desolavit, destruxit. 3. *pl præt. N.* מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח mactavit, sacrificavit. חַמָּנִים *m. pl.* statuæ solares. *r.* חָמַם caluit, calefactus fuit. נָפַל cecidit, demisit se. חָלָל *m.* confossus. גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל volvit.

5 פֶּגֶר *m.* cadaver. *r.* פָּגַר piger fuit. זָרָה ventilavit, dispersit. 1 *sing. præt. P.* עֶצֶם os, ossis. *r.* עָצַם roboratus est.

6 מוֹשָׁב *m.* habitatio. *r.* יָשַׁב sedit. חָרֵב siccatus, vastatus fuit. 3. *pl. fut. k.* יָשַׁם desolatus est. 3. *pl. fut. k.* W. r. 37. m. III. p. 162. אָשַׁם deliquit, reus fuit. *it.* vastus, desolatus fuit. 3. *pl. fuit. k.* שָׁבַת cessavit, quievit. גָּדַע abscidit. מָחָה delevit. (8) יתר *H.* residuum fecit. פָּלִיט *m.* evasor, profugus. *r.* פָּלַט evasit. זָרָה *inf. N. cum aff.* W. r. 48. ann. IV. 6. p. 218.

9 זָכַר recordatus fuit. שָׁבָה captivum duxit, cepit. לֵב & לֵבָב *m.* cor, animus. זָנָה scortatus est. סור recedere, discedere. קוט *N.* tastidire. W. r. 24. m. III. p. 86. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit. (10) יָדַע scivit, agnovit. חִנָּם vanum, gratis. *r.* חָנַן.

11 הִכָּה percussit. 2. *m. sing. imp. H.* W. r. 33. *δ.* p. 129. רָקַע plausit, expandit. רֶגֶל *c. sed sæp. f.* pes. אָח ah! רָעָב *m.* fames, *r.* רָעֵב esurivit. דֶּבֶר *m.* pestis. נָפַל cecidit. 3. *f. k.*

12 רָחוֹק *m.* longinquum, procul. מות mori. קָרוֹב *m.* propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit. שָׁאַר reliquus fuit. נָצַר servavit. *part. Pah.* כָּלָה consummatus fuit. 1. *sing. præt. P.* חֵמָה excandescentia. *r.* יָחַם caluit.

13 הָיָה fuit. *inf. K.* חָלָל *m.* confossus. *r.* חָלַל perforatus fuit. תָּוֶךְ medium. רָם *m.* altus, elatus. *r.* רום altum esse. ראשׁ caput. רַעֲנָן *m.* virens, viridis. *r.* רען. אֵלָה *f.* quercus. *r.* אָלָה execratus est, juravit. עֲבֻתָּה *f.* densa, implexa. *r.* עָבַת contorsit. רֵיחַ odor. *r.* ריח *H.* odoratus est. נִיחֹחַ *m.* quies. *r.* נוּחַ quiescere.

14 נָטָה inclinavit, extendit se. שְׁמָמָה *f.* desolatio, vastitas.

Digitized by Google

tas. *r.* שָׁמֵם. מְשַׁמָּה *f.* desolatio, stupor. מִדְבָּר *m.* desertum. *r.* דָּבַר locutus est. מוֹשָׁב habitatio. *r.* יָשַׁב sedit.

CAP. VII.

קֵץ *m.* finis. *r.* קָצַץ amputavit. כָּנָף ala. *it.* plaga.

שָׁלַח misit. אַף *m.* ira. *r.* אָנַף iratus fuit. שָׁפַט judicavit, judicium exercuit. דֶּרֶךְ *c.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit.

חוס parcere, misereri. חָמַל pepercit, clementia usus fuit. יָדַע scivit. (5) רָעָה mala, malum. *r.* רוע malum esse. (6) קוץ tædere. *H.* evigilare.

צְפִירָה *f.* matutinum tempus. *it.* diadema. *r.* צָפַר evolavit, maturavit. יָשַׁב sedit, consedit, mansit, habitavit. עֵת *c.* tempus. *r.* עָנָה tempestive elocutus est. קָרוֹב *m.* propinquus, propinquum. *r.* קָרַב appropinquavit. מְהוּמָה *f.* divexatio, turbatio, tumultus. *r.* הום divexare, turbare. הֵד *m.* echo, celeusma. *r.* הדד. & הָרָר הַר *m.* mons.

שָׁפַךְ fudit. חֵמָה *f.* ira, excandescentia. *r.* יָחַם caluit, incaluit. כָּלָה consumtus, consummatus fuit. 1. *sing. præt. Pih.* (9) נכה *H.* percussit. *part. H.*

יָצָא exivit, prodiit. ציץ *H.* floruit, effloruit. מַטֶּה *c. sed f. sæp.* virga, baculus. *r.* נָטָה inclinavit, extendit se. פָּרַח floruit, germinavit. זָדוֹן *m.* superbia. *r.* זוד superbire. (11) חָמָס *m.* vis, violentia. *r.* חָמַס abstulit, abripuit violenter. קום surrexit, insurrexit. רֶשַׁע *m.* impietas. הָמוֹן *m.* tumultus, multitudo. *r.* הָמָה tumultuatus fuit. הֲמִים *m. pl.* streperi, thrasones. W. r. 44. p. 192. & r. 31. p. 117. *r.* הָמָה. נֹהַּ *m.* lamentum. *r.* נָהָה lamentatus est.

2 נָגַע tetigit, percussit. *H.* pertingere fecit, pervenit. קָנָה comparavit, emit, possedit. שָׂמַח lætatus fuit. מָכַר vendidit. אָבַל luxit, in luctu fuit. חָרוֹן *m.* æstus iræ, ardens ira. *r.* חָרָה arsit, exarsit ira.

3 מִמְכָּר *m.* venditio. *r.* מָכַר. שוב reverti, recedere. חַי *m.* vivens,

vivens, vivum. *r.* חָיָה vixit. חַיָּה *f.* vita. חָזוֹן *m.*
visio. *r.* חָזָה vidit, intuitus est. עָוֹן *m.* perversitas.
iniquitas. *r.* עָוָה inique, perverse egit. חָזַק invaluit, prævaluit, confirmatus fuit.

14 תָּקַע fixit, infixit, clanxit buccina. תָּקוֹעַ *m.* classicum,
tuba. כּוּן aptare, disponere. *H.* parare. הָלַךְ ambulavit, ivit. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם comedit. *it.*
pugnavit.

15 חֶרֶב *f.* gladius. חוּץ foris, foras. דֶּבֶר *m.* pestis. רָעָב
m. fames. *r.* רָעֵב esurivit. מִבַּיִת intrinsecus, intus. בַּיִת domus. שָׂדֶה *m.* ager. מוּת mori. עִיר *f.*
urbs, civitas. אָכַל edit, comedit.

16 פָּלַט evasit, effugit. פָּלִיט *m.* profugus, evadens. יוֹנָה *f.*
columba. *r.* יָנָה oppressit, *vi vel fraude* circumvenit.
גַּיְא *m.* vallis. הָמָה tumultuatus fuit, gemuit. *part. f. pl. k.*

17 רָפָה remisit, remissus, debilis fuit. 3. *pl. f. k.* W. r. 31. m. I.
4. p. 110. בֶּרֶךְ *f.* genu. *r.* בָּרַךְ benedixit, genua flexit. יָלַךְ ivit. 3. *pl. f. k.* W. r. 37. m. II. p. 160.

18 חָגַר cinxit, accinxit. שַׂק *m* saccus, cilicium. כָּסָה texit, obtexit, occultavit. פַּלָּצוּת *f.* tremor, terror. *r.*
פלץ *Hithp.* tremere, contremiscere. בּוּשָׁה *f.* pudor.
r. בּוֹשׁ erubescere. ראשׁ *m.* caput. קָרְחָה *f.* calvities. *r.* קָרַח glabravit, calvitium sibi induxit.

19 כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. חוּץ foris, platea.
שלךְ *H.* jecit, abjecit. זָהָב *m.* aurum. נִדָּה *f.* separatio, abominatio. *r.* נָדָה procul amovit, expulit.
יָכֹל potuit, valuit. בצל *N.* נִצַּל evasit, eripuit. 3. *m.*
sing. præt. H. עֶבְרָה *f.* ira. *r.* עָבַר transivit. נֶפֶשׁ *c.*
sed f. sæp. anima. שָׂבַע satiatus, saturatus fuit. *fut. Pih.*
מֵעִים *m. d.* viscera. *r.* מעה. מָלֵא plenus fuit. מִכְשׁוֹל
m. offendiculum, offensio *r.* כָּשַׁל impegit, offendit.

20 צְבִי *m.* decus, gloria. *r.* צָבָה intumuit. עֲדִי *m.* ornatus.
r. עָדָה ornavit. גָּאוֹן *m.* superbia. *r.* גָּאָה altus fuit.
שׂוּם ponere, apponere. צֶלֶם *m.* imago. שִׁקּוּץ *m.*
abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus est. עָשָׂה fecit.

21 זָר alienus. *r.* זור alienari. בַּז *m.* præda. *r.* בָּזַז prædatus est. רָשָׁע improbus. שָׁלָל *m.* præda. *r.* שָׁלַל
spoliavit. חָלַל perforatus est. *Pih.* perforavit. 3. *pl.*
præt.

Digitized by Google

præt. Piel. cum suff. הּ ֵ, *alternat. pro* ז. W. r. 44. (*e*) p. 188. & r. 26. m. II. 1. p. 90.

22 סָבַב circuivit. *it.* causam præbuit. *H.* avertit. 1. *sing. præt. H.* צָפוּן *m.* reconditum, arcanum. *r.* צָפַן abscondit, reposuit. פָּרִיץ *m.* effractor, violentus. *r.* פָּרַץ rupit, effregit. (23) רַתּוֹק *m.* catena. *r.* רתק *N.* concatenari, catenis jungi. מָלֵא plenus fuit. *it.* implevit. מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. דָּם *m.* sanguis. עִיר *f.* urbs, civitas. חָמָס *m.* violentia, injuria. *r.* חָמַס abstulit, abripuit violenter.

24 בוא venire. 1. *sing. præt. H.* W. r. 36. רַע *m.* malus. *r.* רוּעַ malum esse. גּוֹי *m.* gens. יָרַשׁ hæreditavit. בַּיִת *m.* domus, familia. שָׁבַת quievit, cessavit. גָּאוֹן *m.* superbia. *r.* גָּאָה altum esse. עַז *m.* robustus. *r.* עָזַז roboravit, corroboravit. נָחַל possedit. *al.* חָלַל perforatus. *N.* & *P.* profanatus est. 3. *pl. præt. N.* W. r. 41. *β.* p. 178. קָדַשׁ paratus, sanctus. *it.* sanctificatus est.

25 קְפָדָה *f.* excidium. *r.* קפד. *בָּקַשׁ quæsivit.

26 הֹוָה ærumna, pravitas, miseria. *r.* הָוָה fuit. שְׁמוּעָה *f.* auditio, fama. *r.* שָׁמַע audivit. נָבִיא *m.* propheta. *r.* נָבָא prophetavit. תּוֹרָה *f.* doctrina, institutio. *it.* lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. אָבַד periit, interiit. כֹּהֵן *m.* sacerdos. *r.* כָּהַן sacerdotem egit. עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consilium iniit. זָקֵן *m.* senex. *r.* זָקַן senuit. (27) מֶלֶךְ *m.* rex. *r.* מָלַךְ regnavit. אָבַל luxit, in luctu fuit. נָשִׂיא *m.* princeps. *r.* נָשָׂא tulit. לָבַשׁ vestivit se, induit. שְׁמָמָה *f.* desolatio, stupor, *r.* שָׁמַם desolavit. *it.* obstupuit. בהל *N.* perturbatus, perterritus fuit. שָׁפַט judicavit.

CAP. VIII.

1 חֹדֶשׁ *m.* mensis. *r.* חָדַשׁ innovavit. יָשַׁב sedit, mansit. זָקֵן *m.* senex. נָפַל cecidit, demisit se. 3. *f. k.*

2 רָאָה vidit. דְּמוּת *f.* similitudo. *r.* דָּמָה similis fuit. מַרְאֶה *m.* visio. *r.* רָאָה vidit. אֵשׁ ignis. מָתְנַיִם *m. d.* lumbi. *r.* מתן. מַטָּה infra. *r.* נָטָה inclinavit. זֹהַר *m.* splen-

ſplendor. *r.* זהר *H.* ſplenduit. חַשְׁמַל *m.* pruna. *r.* חשם (3) שָׁלַח miſit. תַּבְנִית *f.* ſtructura, ſimilitudo. *r.* בָּנָה ædificavit. לָקַח accepit. 3. *f. k.* צִיצִת *f.* cincinnus *r.* צִיץ *H.* floruit. בוא 3. *f. H.* פֶּתַח *m.* janua, oſtium. *r.* פָּתַח aperuit. שַׁעַר *m.* porta. *r.* שָׁעַר æſtimavit. פְּנִימִי *m.* interior, intimus. *r.* פָּנָה aſpexit, vertit. צָפוֹן *f.* ſeptentrio, aquilo. *r.* צָפַן abſcondit. מוֹשָׁב *m.* habitatio, ſedes. *r.* יָשַׁב. סֶמֶל *m.* ſimulachrum. קִנְאָה *m.* zelotypia, zelus. *r.* קָנָא zelotypus fuit. *H.* ad zelotypiam commovit, provocavit. *part. Hiph.* W. r. 33. annot. 5. p. 124.

4 כָּבוֹד *m.* gloria, honor. *r.* כָּבֵד gravis, honoratus fuit. בִּקְעָה *f.* vallis, convallis. *r.* בָּקַע ſcidit.

5 נָשָׂא tulit. *imp. K.* W. r. 38. annot. 1. p. 168. עַיִן *c. ſed. f. ſæp.* oculus. *it.* fons. דֶּרֶךְ *c.* via, mos. *it.* modus. מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח mactavit, ſacrificavit. בִּאָה *f.* ingreſſus. *r.* בוא venire. *H.* inducere.

6 מָה quid? W. r. 20. p. 75. *cl.* מָהֵם quaſſatio. *r.* הָמַם. עָשָׂה fecit, paravit. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב. גָּדוֹל *m.* magnus, magnificus. *r.* גָּדַל magnum fuit. רָחַק procul, longe, longinquum eſſe. *inf. k. cum. præf.* ל & ה *parag.* מִקְדָּשׁ *m.* ſanctuarium. *r.* קָדַשׁ. שׁוּב reverti. (7) חָצֵר atrium. חוֹר foramen, caverna. *r.* חָרַר exarſit, exuſtus fuit. אֶחָד unus, quidam. קִיר *m.* paries. (8) חָתַר fodit, effodit.

9 רַע malum. *r.* רוע malum eſſe.

10 רֶמֶשׂ *m.* reptile, reptilia. *r.* רָמַשׂ repſit, reptavit. בְּהֵמָה *c.* beſtia. שֶׁקֶץ *m.* abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus eſt. גִּלּוּלִים *m. pl.* idola, dii ſtercorei. *r.* גָּלַל volvit. מְחֻקֶּה expreſſum. *part. ſing. m. Pyh. r.* חָקָה impreſſit, exſculpſit. סָבִיב *m.* circuitus, circumcirca. *r.* סָבַב circuivit.

11 עָמַד ſtetit, manſit. תָּוֶךְ *m.* medium. מִקְטֶרֶת *f.* ſuffimentum, thuribulum. *r.* קָטַר ſuffivit. עָתָר *m.* abundantia. עָנָן *m.* nubes. קְטֹרֶת *f.* ſuffitus. *r.* קָטַר ſuffivit. עָלָה aſcendit.

12 חשֶׁךְ tenebræ. *r.* חָשַׁךְ tenebroſus fuit. חֶדֶר *m.* cubiculum, conclave. מַשְׂכִּית *f.* imago. *r.* שָׂכָה aſpexit. עָזַב reliquit.

נָשִׁים *f. pl.* mulieres. *r.* נָשָׁה oblitus fuit, mutuavit. בָּכָה flevit. *part. P.*

הֵיכָל *m.* palatium, templum. *r.* הכל. *al.* יכל. אוּלָם *m.* porticus. *r.* אלם. אָחוֹר retro, pars posterior. קֶדֶם *f.* antiquitas. *it.* oriens. *r.* קָדַם antevertit. שָׁחָה abjecit, prostravit, incurvavit se. *comp. forma ex præt. & part. Hithp.* W. r. 43. *β.* p. 183. & r. 34 m. I. n. 2. p. 141. שֶׁמֶשׁ *m.* sol.

קָלַל levis, velox fuit. *part. N.* מָלֵא plenus fuit. חָמָס *m.* violentia. שׁוּב reverti. 3. *m. pl. fut. k.* כָּעַס incignatus fuit. *H.* irritavit. *inf. Hiph.* זְמוֹרָה *f.* palmes, surculus. *r.* זָמַר amputavit, præcidit. אַף *m.* ira. *r.* אָנַף iratus fuit.

חֵמָה *f.* æstus iræ, excandescentia. *r.* יָחַם caluit. חוּס parcere. חָמַל pepercit, clementia usus fuit. קָרָא vocavit. קוֹל *m.* vox.

CAP. IX.

קָרָא vocavit. אֹזֶן *f.* auris. גָּדוֹל *m.* magnus. קָרַב appropinquavit. פְּקֻדָּה *f.* præfectura, visitatio. *r.* פָּקַד visitavit. עִיר *f.* urbs. אִישׁ *m.* vir, quisque. כְּלִי instrumentum. *r.* כָּלָה consumtus est. מַשְׁחֵת & מַשְׁחִית *m.* corrumpens. *it.* corruptio. *r.* שָׁחַת corrupit. יָד manus. (2) אֱנוֹשׁ *m.* homo, vir. *r.* אָנַשׁ æger fuit. בּוֹא venire. דֶּרֶךְ *c.* via, iter. *r.* דָּרַךְ calcavit. שַׁעַר *m.* porta. עֶלְיוֹן *m.* excelsus, supremus. *r.* עָלָה ascendit. פָּנָה aspexit. צָפוֹן *f.* septentrio. *r.* צָפַן abscondit. מַפָּץ *m.* dissipatio, dispersio. *r.* נָפַץ sparsus, dispersus fuit. אֶחָד *m.* unus. תָּוֶךְ *m.* medium. לָבַשׁ vestivit se, indutus fuit. בַּד *m.* linum, lineum. קֶסֶת *m.* atramentarium. סֹפֵר *m.* scriba. מָתְנַיִם *m. d.* lumbi. *r.* מתן. עָמַד stetit, mansit. אֵצֶל apud, juxta. מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח sacrificavit. נְחשֶׁת *c.* æs, ærugo. *r.* נָחַשׁ auguratus est.

כָּבוֹד *m.* gloria, honor. *r.* כָּבֵד grave, honoratum fuit. עָלָה ascendit. *N.* elevatus est. מִפְתָּן *m.* limen.

עָבַר transivit, transgressus est. תָּוָה signavit, designavit. תָּו *m.* signum. מֵצַח *c.* frons. אנח *N.* suspiravit.

vit, gemuit. אָנַק clamavit, exclamavit, *cum gemitu proprie.* תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב. עָשָׂה fecit. *part. N.* (5) נכה *H.* percussit, cæcidit. חוּס parcere. עַיִן oculus. חָמַל pepercit.

6 זָקֵן *m.* senex בָּחוּר electus. *it.* juvenis. *part. Pah. r.* בָּחַר elegit, selegit. בְּתוּלָה *f.* virgo. *r.* בתל. טַף *m.* parvulus. *r* טפף נָשִׁים *f.* mulieres. *r.* נָשָׁה oblitus fuit, mutuavit. הָרַג occidit. 3. *m. sing. fut. k.* שחת corrupit. *part. H.* נָגַשׁ accessit. 2. *m. fut. k.* W. r. 38. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium, asylum. *r.* קָדַשׁ. חָלַל perforatus est. *H.* incepit. 2. *pl. fut. H.*

7 טָמֵא immundus, impurus, pollutus fuit. מָלֵא plenus fuit. חָצֵר atrium. חָלָל *m.* confossus. יָצָא exivit. *imp. K.* W. r. 37. annot. I. p. 164. נכה *inf. Hiph.* W. r. 33. *δ.* p. 129. & r. 38. p. 166.

8 נכה *H.* percussit. שָׁאַר reliquus fuit. *part. N.* W. r. 44. *μ.* p. 192. & r. 24. p. 88. נָפַל cecidit. זָעַק clamavit. שְׁאֵרִית *f.* residuum, reliquiæ. *r.* שָׁאַר. שָׁפַךְ fudit, effudit. חֵמָה *f.* excandescentia. *r.* יָחַם caluit.

8 עָוֹן *m.* perversitas. *r.* עָוָה inique egit. מְאֹד valde. דָּם *m.* sanguis. מֻטֶּה perversus. *r.* נָטָה inclinavit. *part. sing. m.* & *H.* W. r. 33. *δ.* p. 130. & r. 38. p. 166. עָזַב reliquit, deseruit.

10 רֹאשׁ *m.* caput. נָתַן dedit, reddidit. שׁוּב reverti. *H.* redire fecit, respondit, reddidit. כַּאֲשֶׁר quemadmodum. W. r. 31. m. I. p. 115.

CAP. X.

1 רָאָה vidit. רָקִיעַ *m.* expansum. *r.* רָקַע expandit. ראשׁ *m.* caput. אֶבֶן *f.* lapis. סַפִּיר *m.* sapphirus. *r.* סָפַר numeravit. מַרְאֶה *m.* visio, aspectus. דְּמוּת *f.* similitudo. *r.* דָּמָה similis fuit. כִּסֵּא *m.* solium, thronus.

2 לָבַשׁ vestivit se, induit. בַּד linum, lineum. בּוֹא venire. בֵּין inter. *pl.* בֵּינִים & בֵּינוֹת medietates. W. r. 50. I. p. 238. גַּלְגַּל *m.* orbis, rota. *r.* גָּלַל volvit, devolvit. מָלֵא plenus fuit. חֹפֶן *m.* pugillus, pugnus. גַּחַל *m.* pruna, carbo. אֵשׁ ignis. זָרַק sparsit, aspersit. עִיר *f.* urbs.

Digitized by Google

urbs. עַיִן oculus. (3) עָמַד stetit, mansit. יָמִין f. dexter, dextera. עָנָן m. nubes. חָצֵר atrium. פְּנִימִי interior, intimus. r. פָּנָה vertit, aspexit.
4 רוּם altum, excelsum esse. 3. m. f. fut. k. W. r. 36. m. I. 2. p. 147. r. 44. p. 191. & r. 10. m. II. n. 2. p. 49. כָּבוֹד m. gloria, honor. r. כָּבֵד grave, honoratum fuit. מִפְתָּן m. limen. r. פתן. נֹגַהּ f. splendor. r. נָגַהּ splenduit. (5) כָּנָף ala, ora. שָׁמַע audivit, exaudivit. חִיצוֹן m. exterior. r. חוּץ foris, foras. שַׁדַּי omnipotens. vid. Gen. 17, 1. דִּבֶּר locutus est. (6) צִוָּה præcepit, mandavit. לָקַח cepit, accepit. imp. k. W. r. 23. m. III. γ. p. 82. & r. 38. annot. 3. p. 169. אֵצֶל juxta, apud. אוֹפַן m. rota.
7 שָׁלַח misit. נָשָׂא tulit, attulit. נָתַן dedit. יָצָא exivit, prodiit. 3. f. k.
8 רָאָה 3. f. N. תַּבְנִית structura, exemplar. r. בָּנָה.
9 מַרְאֶה aspectus. אֶחָד m. unus.
11 יָלַךְ ivit, ambulavit. inf. k. W. r. 37. annot. 2. p. 165. רֶבַע m. quarta pars. סָבַב circuivit. 3. pl. f. N. W. r. 41. מָקוֹם c. locus. r. קוּם surgere. פָּנָה aspexit vertit se. אַחַר post, postea. (12) בָּשָׂר m. caro. גַּב m. gibbus, tergum. r. גבב. (13) קָרָא vocavit. אֹזֶן f. auris. (14) פָּנִים m. pl. facies. r. פָּנָה aspexit. אַרְיֵה m. leo. r. אָרָה carpsit. נֶשֶׁר m. aquila.
15 רָמַם tolli, attolli. 3. pl. m. f. N. W. r. 41. m. I. ann. I. p. 172. & 175. חַיָּה f. vita, animal. נָהָר m. fluvius.
16 נָשָׂא inf. k. W. r. 38. annot. 2. p. 169. & r. 33. ann. 7. p. 125.
17 רוּחַ c. spiritus. (19) פֶּתַח m. janua, ostium. r. פָּתַח aperuit. שַׁעַר m. porta. קַדְמֹנִי m. antiquus, orientalis. r. קָדַם antevertit. מִלְמַעְלָה superne. r. עָלָה ascendit. (20) יָדַע scivit, cognovit. 1. f. k.
21 דְּמוּת f. similitudo. r. דָּמָה similis fuit.

CAP. XI.

1 נָשָׂא tulit, sustulit. 3. fœm. f. k. רוּחַ c. spiritus. בּוֹא venire. 3. fœm. fut. H. W. r. 36. m. III. 2. & ann. 1. p. 149. 151. שַׁעַר m. porta. קַדְמֹנִי m. antiquus, orientalis. r. קָדַם

 præ-

Digitized by Google

præivit. פָּנָה aſpexit, reſpexit. קָדִים m. oriens. *cum* ה *loc.* פֶּתַח m. janua. r. פָּתַח aperuit. שַׂר m. princeps. r. שׂוּר principatum tenuit.

2 חָשַׁב cogitavit. אָוֶן m. iniquitas. יָעַץ conſilium iniit, conſuluit. עֵצָה f. conſilium. רַע m. malus. r. רוּעַ malum eſſe. עִיר f. civitas, urbs.

3 קָרוֹב m. propinquus, prope. r. קָרַב appropinquavit. בָּנָה ædificavit, exſtruxit. *inf. k.* בַּיִת m. domus. סִיר c. olla. בָּשָׂר m. caro. (4) נָבָא prophetavit.

5 נָפַל cecidit. 3. *f. k.* מַעֲלָה f. gradus, aſcenſus. r. עָלָה aſcendit. יָדַע ſcivit. (6) רָבָה multiplicatus eſt. 2. *m. præt. H.* W. r. 34. p. 142. חָלָל m. confoſſus. מָלֵא plenus fuit. 2. *pl. præt. P.* י *epenth.* W. r. 17. חוּץ foris, platea. (7) שׂוּם ponere. יָצָא exivit. W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. (8) חֶרֶב f. gladius. יָרֵא timuit. נְאֻם dictum. r. נָאַם dixit.

9 זָר m. alienus. r. זוּר alienari. שְׁפָטִים m. *pl.* judicia. r. שָׁפַט judicavit. (10) גְּבוּל m. terminus. r. גָּבַל terminavit. (12) חֹק m. ſtatutum. r. חָקַק deſcripſit, ſtatuit. הָלַךְ ivit, ambulavit. מִשְׁפָּט m. judicium. r. שָׁפַט judicavit. גּוֹי m. gens. סָבִיב m. circuitus, circumcirca. r. סָבַב circuivit.

13 מוּת mori. 3. *præt. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. זָעַק clamavit, exclamavit. קוֹל m. vox, ſonus. גָּדוֹל m. magnus. r. גָּדַל magnus fuit. כָּלָה f. conſummatio. שְׁאֵרִית f. reſiduum, reliquiæ. r. שָׁאַר reliquus fuit.

15 גְּאֻלָּה f. redemptio, conſanguinitas. r. גָּאַל redemit. יָשַׁב ſedit, habitavit. רָחַק procul, longe, longinquus fuit. מוֹרָשָׁה f. poſſeſſio, hæreditas. r. יָרַשׁ hæreditavit.

16 פּוּץ ſpargere ſe, ſpargi. 1. *præt. H.* W. r. 36. m. III. 3. p. 149. מִקְדָּשׁ m. ſanctuarium. r. קָדַשׁ paratus, ſanctificatus fuit. מְעַט m. paucitas, pauca. r. מָעַט parum fuit.

17 קָבַץ collegit, aggregavit. אָסַף congregavit. פּוּץ 2. *pl. præt. Niph.* W. r. 36. m. II. p. 148.

18 סוּר diſcedere. *H.* removere. שִׁקּוּץ m. abominatio. r. שָׁקַץ abominatus eſt. תּוֹעֵבָה f. abominatio. r. תעב *N.* abominatus eſt. (19) חָדָשׁ m. novus. אֶבֶן f. lapis.

שמר

0 שָׁמַר custodivit, servavit.
2 כָּנָף c. ala. אֹפָן m. rota. לְעֻמַּת juxta, e regione. כָּבוֹד
m. gloria, honor. r. כָּבֵד gravis, honoratus fuit.
מִלְמַעְלָה superne. r. עָלָה ascendit.
3 עָמַד stetit. הַר & הָרָה mons. קֶדֶם m. antiquitas. it.
oriens. r. קָדַם prævenit.
4 גּוֹלָה f. migratio, captivitas. r. גָּלָה migravit. it. revelavit. מַרְאֶה m. visio. r. רָאָה vidit.

CAP. XII.

2 תָּוֶךְ m. medium. W. r. 46. ʓ. p. 199. מְרִי m. rebellio. r.
מָרָה rebellis fuit. יָשַׁב sedit, habitavit. עַיִן c. oculus. רָאָה vidit.
3 כְּלִי m. instrumentum, vas. r. כָּלָה consumtus fuit. גּוֹלָה
f. migratio, captivitas. r. גָּלָה. מָקוֹם c. locus. r. קוּם
surgere. אוּלַי fortasse.
4 יָצָא exivit. H. produxit. עֶרֶב m. vespera. r. עָרַב miscuit. מוֹצָא m. exitus. r. יָצָא exivit.
5 חָתַר fodit, effodit. קִיר m. paries.
6 כָּתֵף f. humerus. נָשָׂא tulit. עֲלָטָה f. tenebræ, nox.
r. עלט. כָּסָה texit. מוֹפֵת f. prodigium. r. יפת.
7 צִוָּה præcepit, mandavit. בֹּקֶר m. mane.
0 נָשִׂיא m. princeps. r. נָשָׂא tulit. מַשָּׂא onus. it. prophetia. r. נָשָׂא. (11) שְׁבִי m. captivitas. r. שָׁבָה
captivum duxit. (12) יַעַן propterea.
3 פָּרַשׂ expandit. רֶשֶׁת f. rete. תָּפַשׂ prehendit, cepit.
מְצוּדָה f. venatio, sagena. r. צוּד venari. מוּת mori.
4 סָבִיב circumcirca, circuitus. עֵזֶר m. auxilium. r. עָזַר
juvit. אֲגַפִּים m. alæ, turmæ. זָרָה ventilavit, sparsit. 1. f. P. חֶרֶב m. gladius. ריק H. evaginavit, evacuavit. (15) פּוּץ spargere. זָרָה dispersit.
6 יתר H. reliquit. מִסְפָּר m. numerus. r. סָפַר numeravit.
רָעָב m. fames. r. רָעֵב esurivit. דֶּבֶר m. pestis. סָפַר
numeravit, narravit. תּוֹעֵבָה f. abominatio. r. תעב
N. abominabilis fuit. (18) לֶחֶם m. panis, esca. r.
לָחַם vesci, pugnare. רַעַשׁ m. commotio, tremor.
מַיִם m. aquæ. רָגְזָה f. trepidatio. r. רָגַז contremuit,

commotus eſt. דְּאָגָה ſolicitudo,anxietas. *r.* דָּאַג ſol-
licitus, anxius fuit. שָׁתָה bibit.
19 יָשַׁב habitavit. *part. K. & ſq. part. N.* שִׁמָּמוֹן *m.* ſtupor,
deſolatio. *r.* שָׁמֵם deſolatus fuit. יָשַׁם deſolatus fuit.
מְלֹא *m.* plenitudo. חָמָס *m.* violentia. *r.* חָמַס abſtu-
lit, violentia uſus fuit.
20 חָרַב deſolatus, ſiccatus fuit.
22 מָשָׁל *m.* proverbium,dicterium. *r.* מָשַׁל dominatus eſt.
parabolice locutus eſt. אֲדָמָה *c.* terra. *r.* אָדַם ſplen-
duit, rubuit. אָרַךְ prolongatus fuit. אָבַד periit.
חָזוֹן *m.* viſio. *r.* חָזָה vidit.
23 שָׁבַת quievit, ceſſavit. קָרַב appropinquavit.
24 שָׁוְא *m.* vanitas. מִקְסַם *m.* divinatio. *r.* קָסַם divinavit.
חָלָק *m.* blandus. *r.* חָלַק partitus, lævis fuit.
25 מָשַׁךְ traxit, diſtulit. נְאֻם dictum. *r.* נָאַם dixit. רַב *m.*
multus. *r.* רָבַב multum, copioſum eſſe.
27 עֵת *c.* tempus. *r.* עָתַת tempeſtive eloquutus eſt.

CAP. XIII.

2 נִבָּא prophetavit. נָבִיא *m.* propheta. לֵב & לֵבָב *m.*
cor. שָׁמַע audivit. (3) הוֹי væ. נָבָל *m.* ſtultus.
r. נָבַל cecidit, ſtulte egit. הָלַךְ ivit. בִּלְתִּי non,
nequaquam. *r.* בַּל non. רָאָה vidit.
4 שׁוּעָל *m.* vulpes. *r.* שׁעל. חָרְבָּה *f.* vaſtitas. *r.* חָרַב ſic-
catus, devaſtatus fuit. (5) פֶּרֶץ *m.* ruptura. *r.*
פָּרַץ rupit. גָּדַר ſepſit. גָּדֵר ſepes, *m.* paries. עָמַד
ſtetit. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם veſci, pugnavit.
6 חָזָה vidit. שָׁוְא *m.* vanitas. קֶסֶם *m.* divinatio. כָּזָב *m.*
mendacium. נְאֻם dictum. שָׁלַח miſit. יחל *P.* ex-
ſpectavit, ſperavit. קוּם ſurgere. *P.* ſtatuere, ſtabilire.
inf. Piel. cum p: æſ. ל. ו *. l. mut. in* י. W. r. 36. m. V. 1.
p. 157. (7) מַחֲזֶה *m.* viſio. מִקְסַם *m.* divinatio *r.*
קָסַם divinavit. (9) יָד *c. ſed f. ſæp.* manus. סוֹד
m. arcanum. כְּתָב *m.* ſcriptum, catalogus. כָּתַב ſcripſit.
אֲדָמָה *c.* terra. *r.* אָדַם ſplenduit, rubrum, rufum eſt.
10 תָּעָה & טָעָה erravit. *H.* errare fecit. שָׁלוֹם *m.* pax. *r.*
שָׁלַם compleri, pacem habere. בָּנָה ædificavit. חַיִץ
m. paries

Digitized by

m. paries luteus. טוח oblinere, incruſtare. תָּפֵל *m.* inſulſum. *it.* cæmentum, inconditum.

11 גֶּשֶׁם *m.* pluvia, imber. שָׁטַף inundavit. אַתֵּנָה tu. אֶבֶן *f.* lapis. אֶלְגָּבִישׁ *m.* grando immanis. *ex* אֵל potentia, & גָּבִישׁ *m.* unio, margarita. נָפַל cecidit. סַעַר & שַׂעַר *m.* turba, procella. בָּקַע ſcidit, diſcidit, rupit.

12 קִיר *m.* paries. טִיחַ *m.* tectorium, incruſtatio. *r.* טוּחַ.

13 חֵמָה ira. *r.* יָחַם caluit. אַף *m.* ira. *r.* אָנַף iratus fuit. כָּלָה *f.* conſummatio.

14 הָרַס deſtruxit. נָגַע tetigit, percuſſit. *H.* dejecit. יְסוֹד *m.* fundamentum. גָּלָה migravit. *it.* revelavit.

17 שׂוּם ponere. פָּנִים *m. pl.* facies. *r.* פָּנָה aſpexit, ſpectavit.

18 תָּפַר conſuit. כְּסָתוֹת *f. pl.* pulvinaria, cervicalia. *r.* כָּסָה texit. אַצִּיל *m.* axilla. מִסְפָּחוֹת *f. pl.* confibulæ, velamina. *r.* סָפַח aggregavit. קוֹמָה *f.* altitudo, ſtatura. *r.* קוּם. צוּד venari. *inf. P.* נֶפֶשׁ *c.* anima. חָיָה vixit.

19 חָלַל perforatus eſt. *P.* profanavit. 3. *f. P.* שֹׁעַל *m.* pugillus. שְׂעֹרָה *f.* hordeum. *r.* שָׂעַר horruit. פְּתוֹתִים *m. pl.* fruſta. *r.* פָּתַת fregit. לֶחֶם *m.* panis. מוּת mori. *H.* interficere, occidere. כָּזַב mentitus fuit.

20 פֹּרְחוֹת *f. pl.* floralia, volatiles. *r.* פָּרַח floruit. קָרַע fidit, laceravit. זְרוֹעַ *c. sed f. sæp.* brachium. *r.* זָרַע ſeminavit. שָׁלַח miſit.

21 מְצוּדָה *f.* venatio. *r.* צוּד venari.

22 כאה *H.* atterere, ægritudine, *vel* dolore afficere. צַדִּיק *m.* juſtus. *r.* צָדַק juſtificatus fuit. שֶׁקֶר *m.* mendacium. falſitas. *r.* שָׁקַר mentitus eſt. כָּאַב doluit. *H.* dolore affecit. חָזַק invaluit. *P.* roboravit. רָשָׁע *m.* improbus. דֶּרֶךְ *c.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit. רַע *m.* malus. *r.* רוּעַ malum eſſe.

23 נצל *N.* evaſit. *H.* eripuit.

CAP. XIV.

1 אֱנוֹשׁ *m.* homo. *r.* אָנַשׁ æger fuit. זָקֵן *m.* ſenex. יָשַׁב ſedit.

3 עָלָה aſcendit. גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל volvit.

 לב

לֵב *m.* cor. מִכְשׁוֹל *m.* offendiculum, offensio. *r.* כָּשַׁל impegit, offendit. עָוֹן *m.* perversitas, iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. נֹכַח ante, coram. דָּרַשׁ quæsivit. consuluit. *inf. N. cum* ה *interrog.* W. r. 24. m. III. 4. p. 87. & r. 31. m. I. 1. p. 107. & 1. *f. N.*

4 אִישׁ *m.* quilibet, vir. שׂוּם ponere. 3. *f. H.* נָבִיא *m.* propheta. עָנָה respondit. 1. *præt. N.* W. r. 34. m. II. 2. p. 142. בּוֹא venire. *part. k.* W. r. 31. 2. p. 108. רֹב multitudo. *r.* רָבַב. (5) לְמַעַן propter. *r.* מַעַן. תָּפַשׂ apprehendit. זוּר alienari, abalienare se. 3. *præt. N.* W. r. 36. m. II. p. 148. & annot. 1. p. 151.

6 תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב. (7) גֵּר *m.* peregrinus. *r.* גּוּר peregrinari. נָזַר separavit, abstraxit. 3. *f. N.*

8 שָׁמַם desolavit. *H.* vastavit, devastavit. 1. *præt. H.* אוֹת *c.* signum. מָשָׁל dicterium. כָּרַת cæcidit, amputavit.

9 פָּתָה seductus, persuasus fuit. נָטָה inclinavit, extendit se. שׁמד *H.* perdidit.

11 תָּעָה erravit. טָמֵא immundus, impurus fuit. פֶּשַׁע *m.* defectio, rebellio. *r.* פָּשַׁע defecit.

13 חָטָא peccavit, aberravit. מָעַל prævaricatus est. מַעַל *m.* prævaricatio. שָׁבַר fregit, confregit. מַטֶּה *c.* baculus. *r.* נָטָה inclinavit. רָעָב *m.* fames. *r.* רָעֵב esurivit. בְּהֵמָה *c.* bestia. *r.* בהם. (14) צְדָקָה *f.* justitia. *r.* צָדַק justificatus est. נִצַּל evasit, eripuit se.

15 לוּ quæso. חַיָּה *f.* bestia. רַע *m.* רָעָה *f.* malus, a. *r.* רוּעַ malum esse. עָבַר transivit. 1. *f. H.* שָׁכַל orbatus fuit. 3. *f. præt. Piel. cum suff.* הָ. W. r. 49. p. 231. & 232. & r. 47. e. p. 218. שְׁמָמָה *f.* desolatio. *r.* שָׁמַם desolavit.

16 לְבַד seorsim. *r.* בָּדַד solitarius fuit. חֶרֶב *f.* gladius.

19 דֶּבֶר *m.* pestis. שָׁפַךְ fudit, effudit. חֵמָה *f.* æstus iræ. *r.* יָחַם incaluit. דָּם *m.* sanguis.

21 שְׁפָטִים *m. pl.* judicia. *r.* שָׁפַט judicavit.

22 יתר *H.* reliquit. 3. *præt. N.* פְּלֵטָה *f.* evasio. *r.* פָּלַט evasit, effugit. מָצָא invenit. דֶּרֶךְ *c.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit. עֲלִילָה *f.* actio, opus. *r.* עלל *P.* fecit. נָחַם consolatus fuit.

23 חִנָּם gratis, frustra. *r.* חָנַן gratiosus fuit.

Digitized by Google

CAP. XV.

2 עֵץ *m.* lignum. גֶּפֶן *f.* vitis. זְמוֹרָה *f.* palmes, ſurculus.
r. זָמַר putavit, præcidit. יַעַר *m.* ſylva.
3 לָקַח accepit. 3. *m. ſ. fut. Hoph.* מְלָאכָה *f.* opus, functio.
r. לאך. יָתֵד *f.* paxillus, clavus. תָּלָה ſuſpendit. כְּלִי
m. inſtrumentum, vas. *r.* כָּלָה conſumtus eſt.
4 נָתַן dedit. 3. *præt. N.* אָכַל edit, comedit. *inf. k.* W. r. 19.
m. IV. p. 62. קָצֶה *m.* קָצָה *f.* extremum. תָּוֶךְ *m.*
medium. חָרַר exarſit, exuſtus fuit. 3. *m. ſ. præt. N.*
W. r. 41. m. V. *β.* p. 175. צָלַח proſperatus eſt, profuit.
5 הָיָה fuit. *inf. k.* תָּמִים *m.* perfectus. *r.* תָּמַם abſolvit,
complevit. חָרַר exarſit. 3. *m. ſ. f. N.* W. r. 41. m. V. *α.* p. 175
עָשָׂה fecit. 3. *præt. N.* עוֹד adhuc. לָכֵן propterea.
6 יָשַׁב habitavit. (7) פָּנִים *m. pl.* facies. *r.* פָּנָה aſpe-
xit. יָצָא exivit. יָדַע ſcivit. שׂוּם ponere.
8 שְׁמָמָה *f.* deſolatio. *r.* שָׁמֵם deſolavit. יַעַן propterea.
מָעַל prævaricatus eſt. מַעַל *m.* prævaricatio. נְאֻם
dictum.

CAP. XVI.

2 יָדַע ſcivit. *H.* notum fecit. W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. תּוֹעֵבָה *f.*
abominatio. *r.* תעב *N.* abominatus eſt.
3 מְכוּרָה *f.* commercium, negotiatio. *r.* מָכַר vendidit. *al.*
formatio, effectio. *r.* כָּרָה paravit. מוֹלֶדֶת *f.* nativi-
tas, progenies. *r.* יָלַד genuit, generavit, peperit. אָב
m. pater. *r.* אָבָה voluit, acquievit. אֵם *f.* mater. *r.* אמם.
4 יָלַד genuit, generavit. *inf. H. compoſ. ex forma K. & Hoph.
cum dageſch euph.* W. r. 37. m. IV. annot. 2. p. 165. &
r. 44. *ε.* p. 188. כָּרַת cæcidit, abſcidit. 3. *m. præt. Pyal.*
W. r. 26. m. 3. p. 91. & r. 7. m. 3. p. 15. & r. 7. III. p. 14.
שֹׁר umbilicus. W. r. 7. p. 15. רָחַץ lavit. 2. *præt. Pyh.*
מִשְׁעָה *m.* aſpectus. *r.* שָׁעָה reſpexit. מָלַח ſalivit.
inf. & 2. f. fœm. præt. Hoph. W. r. 27. m. IV. p 95. &
r. 2. p. 7. חָתַל faſciis involvit. *inf. Hoph. & 2. præt. Pyh.*
5 חוּס parcere, miſereri. עָשָׂה *inf. k.* חָמַל clementia uſus
fuit. *inf. k. cum* ה *parag.* W. r. 48. m. IV. *α.* p. 227. &
α. 229. שׁלך *H.* projecit. 2. *f. Hoph.* שָׂדֶה *m.* ager.

גֹּעַל *m.* fastidium. נֶפֶשׁ *c. sed f. sæp.* anima. יָלַד *vid. v.* 4.
6 עָבַר transivit. 1. *f. k.* רָאָה vidit. 1. *f. k.* בּוּס conculcare. מִתְבּוֹסֶסֶת conculcata. *part. fœm. Hithp.* W. r. 36. m. V. p. 157. דָּם *m.* sanguis.
7 רְבָבָה *f.* myrias. *r.* רָבַב multus fuit. צֶמַח germen. רָבָה multus, multiplicatus fuit. גָּדַל magnus fuit. crevit. בּוֹא 2. *fœm. f. k.* עֲדִי decus. שַׁד *m.* mamma. כּוּן aptare. *N.* solidatus fuit. 3. *præt. N.* שֵׂעָר *m.* pilus, capillus. צָמַח pullulavit, germinavit. עֵרֹם *m.* nudus. עֶרְיָה retectio. *adj.* nudata. *r.* עָרָה nudatus est.
8 עֵת *c.* tempus. *r.* עָנָה tempestive elocutus est. דּוֹד *m.* amicus. *it.* amor. פָּרַשׂ expandit. כָּנָף *c.* ala, ira. כִּסָּה texit. 1. *f. P.* עֶרְוָה *f.* nuditas. *r.* עָרָה. נִשְׁבַּע juravit. 1. *f. N.* בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה comedit. *it.* elegit. נָאַם dixit. *part. Pah.* נְאֻם dictum.
9 רָחַץ lavit, lavit se. שָׁטַף exundavit, immersit, abluit. סוּךְ ungere, ungi. 1. *f. k.* שֶׁמֶן *m.* oleum.
10 לָבַשׁ vestivit se. 1. *f. H.* רִקְמָה *f.* acupictum. *r.* רָקַם acupinxit. נָעַל clausit, calceavit. תַּחַשׁ *m.* taxus, melis. חָבַשׁ ligavit, stravit, accinxit. שֵׁשׁ *m* xylinum, byssus. כִּסָּה 1. *f. P.* מֶשִׁי *m.* sericum. *r.* מָשָׁה extraxit.
11 עָדָה ornavit. 1. *f. k.* עֲדִי *m.* ornatus. צָמִיד *m.* copulatus. *it.* armilla. *r.* צָמַד *N.* conjugavit. רָבִיד *m.* torques. *r.* רָבַד adornavit. גָּרוֹן *m.* guttur. *r.* גָּרַר secuit. *it.* ruminavit.
12 נֶזֶם *m.* monile, inauris. אַף *m.* ira, facies, nasus. *r.* אָנַף iratus fuit. עָגִיל *m.* inauris. *r.* עגל. אֹזֶן *f.* auris. עֲטָרָה *f.* corona. *r.* עָטַר circumcinxit. תִּפְאֶרֶת *f.* decor, ornatus. *r.* פָּאַר ornavit.
13 זָהָב *m.* aurum. כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. מַלְבּוּשׁ *m.* vestis. *r.* לָבַשׁ vestivit se. סֹלֶת *f.* simila. דְּבַשׁ mel. אָכַל comedit. יָפָה pulchrum fuit. 2. *f. fut. k.* W. r. 37. *m.* III. p. 162. צָלַח prosperatus est. מְלוּכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.
14 יָצָא exivit, prodiit. 3. *f. k.* שֵׁם *m.* nomen. גּוֹי *m.* gens. יֹפִי & יְפִי *m.* pulchritudo. *r.* יָפָה. כָּלִיל *m.* per-

Digitized by Google

perfectum. *r.* כָּלַל perfecit. הָדָר *m.* honor, decus. *r.* הָדַר honoravit. שׂוּם ponere. 1.*præt.K.*

בָּטַח fisus est. 2.*fœm.f.k.* זָנָה scortatus est. 2. *fœm.f.k.* שָׁפַךְ effudit. תַּזְנוּת *f.* scortatio. *r.* זָנַת scortatus est.

לָקַח accepit. 2.*fœm.f.k.* בָּמָה excelsum, sacellum. טָלוּא maculosum. *r.* טלא. בּוֹא *part.k.*

כְּלִי *m.* instrumentum. *r.* כָּלָה consumtus est. צֶלֶם imago. זָכָר *m.* mas.

כָּסָה 2.*fœm.f.P.* קְטֹרֶת *f.* suffitus. *r.* קָטַר suffivit.

לֶחֶם *m.* panis. *r.* לָחַם vesci. דְּבַשׁ *m.* mel. אָכַל edit, comedit. 1.*f. præt.H.* רֵיחַ *m.* odor. נִיחוֹחַ *m.* quies. *r.* נוּחַ quiescere.

בֵּן *m.* filius. בַּת filia. *r.* בָּנָה ædificavit. יָלַד genuit, peperit. זָבַח mactavit, sacrificavit. מְעַט *m.* paucitas, parum. תַּזְנוּת *f.* scortatio. W. r. 31. p. 117.

שָׁחַט mactavit. נָתַן dedit. 2.*f.k.* עָבַר *inf.H.*

תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile est. זָכַר meminit. נְעוּרִים *f.pl.* pueritia, adolescentia. *r.* נָעַר excussit, rudit. הָיָה fuit. *inf.k.* עֵרוֹם *m.* nudus. *r.* עָרַם astu usus fuit. *Arab.* denudavit.

רַע *m.* malus. *it.* malitia. *r.* רוּעַ malum esse.

בָּנָה ædificavit. גַּב *m.* gibbus, fornix, altum. *r.* גבב. רָמָה excelsum. *r.* רום altum esse. רְחוֹב *c.* platea. *r.* רָחַב dilatatus est.

דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit. תעב *N.* abominabile fuit. 2.*f.P.* פָּשַׂק divaricavit. רֶגֶל pes. *r.* רָגַל obtrectavit. רָבָה multiplicatus est.

שָׁכֵן vicinus. גָּדֵל *m.* magnus. בָּשָׂר *m.* caro. כָּעַס indignatus fuit. *inf.H.*

נָטָה inclinavit, extendit. גָּרַע diminuit. חֹק *m.* statutum, constitutio. *r.* חָקַק statuit. נֶפֶשׁ *c.* anima. שָׂנֵא odit. כלם *N.* erubuit. זִמָּה *f.* cogitatio, facinus, scelus. *r.* זָמַם cogitavit, molitus fuit.

שָׂבַע saturatus fuit.

אֻמְלָה *f.* languidum. *r.* אמל *Pyh.* אֻמְלַל languit. לֵב *m.* לִבָּה *f.* cor. עָשָׂה fecit. *inf.k.* W. r. 33. p. 128. & r. 31. 4. y. p. 117. מַעֲשֶׂה *m.* opus. אִשָּׁה *f.* mulier. זוֹנָה *f.* scortum, meretrix. *r.* זָנָה scortatus est. שַׁלֶּטֶת *f.* domi-

Digitized by Google

minatrix. *r.* שָׁלַט dominatus est. (31) בָּנָה ædificavit. *inf. k.* W. r. 48. m. IV. *β.* p. 228. גַּב excelsum, clivus. *r.* גבב. רָמָה excelsum. קָלַס ludificavit. אֶתְנַן *f.* merces meretricia. *r.* תָּנָה mercede conduxit.
32 נָאַף adulteravit. זָר *m.* alienus. *r.* זור alienari.
33 נֵדֶה *m.* pretium, merces meretricia. *r.* נָדָה procul amovit, separavit. נָתַן dedit. 2. *f. præt. k.* W. r. 39. p. 170. נְדָנִים *m. pl.* pretia. אָהַב amavit. *part. P.* שָׁחַד muneravit, donavit. 2. *f. k.* W. r. 29. m. I. 3. p. 100. סָבִיב *m.* circuitus, ambitus. *r.* סָבַב circuivit.
34 הֵפֶךְ *m.* diversum, contrarium. נָשִׁים *f. pl.* mulieres. *r.* נָשָׁה oblitus fuit. זָנָה 3. *f. m. præt. Pyal.* W. r. 33. *γ.* p. 125. & r. 44. *ι.* p. 188. (35) שָׁפַךְ *inf. N.* effudit.
36 נְחֹשֶׁת *c.* æs. *r.* נחש auguratus est. גָּלָה migravit. *it.* revelavit. 3. *f. N.* גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל volvit. נָתַן dedit. 2. *præt. k.* W. r. 16. m. IV. 3. p. 45.
37 קָבַץ collegit. *part. P.* עָרַב miscuit. *it.* spopondit, fidejussit. *it.* dulce fuit. גָּלָה 1. *præt. P.*
38 שָׁפַט judicavit. מִשְׁפָּט *m.* judicium. נֹאֶפֶת adultera. *r.* נָאַף adulteravit. חֵמָה *f.* ira, *r.* יָחַם incaluit. קִנְאָה *f.* zelus. *r.* קָנָא zelotypus fuit.
39 הָרַס diruit. נָתַץ destruxit. פָּשַׁט exuit, nudavit, spoliavit. ינח *H.* reliquit, collocavit.
40 עָלָה ascendit. 3. *præt. H.* קָהָל *m.* congregatio. רָגַם lapidavit. אֶבֶן lapis. בִּתֵּק confodit, transfixit. חֶרֶב *m.* gladius.
41 שָׂרַף combussit, incendit. שְׁפָטִים *m. pl.* judicia. שָׁבַת quievit, cessavit.
42 נוּחַ quiescere. 1. *præt. H.* סור discedere. שָׁקַט quievit, tranquillus fuit. כָּעַס 1. *f. k.*
43 זָכַר meminit. רָגַז contremuit, commotus fuit.
44 מָשַׁל dominatus est. *it.* parabolice locutus est. אֵם *f.* mater. *r.* אמם. בַּת filia. *r.* בָּנָה.
45 גָּעַל fastidivit, aversatus est. אָחוֹת *f.* soror. *r.* אחה. אֱנוֹשׁ *m.* homo. *pl.* viri. *r.* אָנַשׁ ægrotavit.
46 גָּדוֹל *m.* magnus. יָשַׁב habitavit. *part. fœm. k.* שְׂמֹאל *m.* sinistra. *r.* שמל. קָטָן parvus, minor. יָמִין *f.* dexter, dextera. *r.* ימן.

הלך

47 הָלַךְ ambulavit, ivit. קָט *m.* fastidium. *r.* קוט fastidire. שַׁחֵת corrupit, perdidit. 2. *f. H.*
48 עָוֹן *m.* perversitas, iniquitas. (49) גָּאוֹן *m.* excellentia, superbia. *r.* גָּאָה altus fuit. שִׂבְעָה *f.* saturitas. *r.* שָׂבַע satiatus est. שַׁלְוָה *f.* tranquillitas. *r.* שָׁלָה tranquillus fuit. הַשְׁקֵט *m.* quies, tranquillitas. *r.* שָׁקַט quievit. *inf. H.* עָנִי *m.* afflictus, pauper. *r.* עָנָה respondit. *it.* afflixit. אֶבְיוֹן *m.* egenus. *r.* אָבָה voluit, concupivit. חָזַק invaluit, fortis fuit. 3. *fœm. præt. H.*
50 גָּבַהּ altus, elatus fuit. 3. *pl. fœm f. k.* W. r. 34. m. II. ann. I. p. 143. & r. 23. *β.* p. 83. סור 1. *f. H.* רָאָה 1. *præt. k.*
51 חֲצִי dimidium. *r.* חָצָה dimidiavit. חַטָּאָה *f.* peccatum. *r.* חָטָא peccavit. רָבָה 2. *fœm. f. H.* צָדַק justus fuit. *P.* justificavit. 2. *fœm. f. P.*
52 כְּלִמָּה *f.* ignominia, pudor. *r.* כלם *N.* erubuit, ignominia affectus est. פָּלַל judicavit. תִּעֵב abominatus est. 2. *præt. H.* בּוֹשׁ erubescere. נָשָׂא tulit. 2 *f. sing imp. k.* צָדַק 3. *pl. fœm. f. k.* & *inf. P.* W. r. 10. 4. p. 43. אחות *f.* soror. (53) שׁוּב reverti. 1. *præt. k.* שְׁבוּת & שְׁבִית *f.* reversio. *al.* captivitas. *r.* שׁוּב reverti, *vel* שָׁבָה captivum cepit. תָּוֶךְ *m.* medium. W. r. 46. annot. p. 203. & r. 16. 4. p. 43. (54) נָחַם consolatus est. *inf. P.* (55) שׁוּב reverti. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. annot. 3. p. 153. קַדְמָה *f.* antiquum, priscum. *r.* קָדַם antevertit, anteivit. (56) שְׁמוּעָה *f.* auditio, fama, dicterium. *r.* שָׁמַע audivit. פֶּה os.
57 טֶרֶם ante, antequam. חֶרְפָּה *f.* probrum. *r.* חָרַף exprobravit. אֲרָם Syria. שָׁאט depopulatus est, sprevit. *part. k. qs. ex* שוט. W. r. 36. m. I. p. 146. & seq.
59 בָּזָה sprevit, contemsit. אָלָה *f.* execratio, maledictio. פּוּר disrumpi. *inf. H.* W. r. 36.
60 בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה comedit. *it.* elegit. קום surgere, assurgere, stare. 1. *præt. H.* W. r. 36. *β.* p. 152.
61 לָקַח *inf. K.* קָטָן parvus.
62 יָדַע scivit, cognovit. 2. *f. sing. præt. k.* W. r. 4. p. 9.
63 בּוֹשׁ 2. *præt.* W. r. 36. m. I. annot. 1. p. 160. פִּתְחוֹן *m.* apertura. *r.* פָּתַח aperuit. כִּפֶּר picavit. *Pih.* expiavit. *inf. P.*

CAP.

Digitized by Google

CAP. XVII.

2 חוד ænigma loqui. חִידָה *f.* ænigma. מָשָׁל *m.* similitudo, parabola. *r.* מָשַׁל dominatus eſt, parabolice locutus eſt. (3) נֶשֶׁר *m.* aquila. גָּדוֹל *m.* magnus. כָּנָף *f.* ala, ora. אֶרֶךְ longitudo. *it.* longus. *r.* אָרַךְ prolongatus eſt. אֵבֶר *m.* penna. מָלֵא *m.* plenus. נוֹצָה *f.* pluma. *r.* נָצָה volavit. רִקְמָה *f.* acupictum. *r.* רָקַם acupinxit. לָקַח cepit, accepit. 3.*m.fut.k.* צַמֶּרֶת ſurculus, ramus ſummus. *r.* צמר. אֶרֶז *m.* cedrus.
4 יְנִיקוֹת *f.pl.* rami teneri. *r.* יָנַק ſuxit. קָטַף decerpſit. בוֹא venire. 3 *f. H.* W. r. 36. m. III. ann. 4. p. 154. & 155. עִיר *f.* civitas. רֹכֵל *m.* negotiator, mercator, aromatarius. שׂוּם ponere.
5 זֶרַע *m.* ſemen. נָתַן dedit. 3.*f.K.*W.r.38.p.182.& r.48. m. II. p. 223. שָׂדֶה *m.* ager. לָקַח cepit, accepit, ſumſit. 3.*m.f.præt.k.* W.r.23.m.III.γ.p.83. *al. r.* קוח. רַב *m.* multus. *r.* רָבַב multum fuit. צַפְצָפָה *f.* ſpeculatio. *r.* צָפָה ſpeculatus eſt. (6) צָמַח pullulavit, germinavit. גֶּפֶן *f.* vitis. סָרַח redundavit, luxuriavit. *part. k.* שָׁפָל *m.* humilis, demiſſus. קוֹמָה *f.* ſtatura, altitudo. *r.* קום. פָּנָה vertit, aſpexit. *inf.k.*W. r. 33.4.p.128. & r.18.m.IX.p.56. דָּלִיּוֹת *f.pl.* propagines, palmites. *r.* דָּלָה evexit, extulit. שֹׁרֶשׁ *m.* radix. עָשָׂה fecit. 3.*f. k.* W.r.33.V.p.132. בַּד linum. *pl.* vectes, rami. שָׁלַח miſit. פֹּארָה *f.* ramus. *r.* פָּרָה fructuoſus fuit.
7 אֶחָד *m.* unus. כָּפַן collegit. שקה *H.* potavit, irrigavit. *inf. H.* W.r. 33. δ. p. 129. עֲרוּגָה & עֲרֻגָה *f.* areola. *r.* עָרַג anhelavit, deſideravit. מַטָּע *m.* planta, plantatio. *r.* נָטַע plantavit.
8 טוֹב *m.* bonus. שָׁתַל plantavit. *part. Pah.* עָנָף *m.* ramus. נָשָׂא tulit. *inf.K.*W.r.38.annot. 2. p. 169. r.32. annot.7.p.125.& r.18.m.IX.p.56. פְּרִי *m.* fructus. *r.* פָּרָה fructuoſus fuit. הָיָה fuit. *inf.k.*W.r. 33. 4. p.128. & r.3.m.I.p.8. אַדֶּרֶת *f.* magnificentia. *r.* אדר.
9 צָלַח proſperatus, ſecundatus fuit. שֹׁרֶשׁ *m.* radix. W. r. 46. m.IV.p.209. & *m.*VI.β. p. 214. נָתַק avulſit, abrupit.

Digitized by Google

rupit. פְּרִי fructus. W.r.46 m.VII.p.214. קוּם *Pib.* קוֹסֵס succidit. 3.*f.P.* W.r.36. m.V.p.156. יָבֵשׁ aruit. טֶרֶף decerptum, folium. צֶמַח *m.* germen. *r.* צָמַח. יָבֵשׁ exaruit. 3.*f.k.* W.r.37.m.II.p.159. זְרוֹעַ *c.* brachium. *r.* זָרַע seminavit. עַם *m.* populus. *r.* עָמַם texit, abscondit. מַשְּׂאָה *f.* onus. *al.* ferculum. *al.* collecta. *it.* incendium. *r.* נָשָׂא W.r.46.*β.*p.167.

נָגַע tetigit, percussit. *inf. k.* W.r.38.annot. p.169. קָדִים *m.* oriens. *r.* קָדַם antevertit. יָבֵשׁ 3.*f.k.* & *inf. k.* W.r.37.annot.2.p.165. (12) מֶרִי *m.* rebellio. *r.* מָרָה rebellavit. יָדַע scivit. מֶלֶךְ *m.* rex. *r.* מָלַךְ regnavit. שַׂר *m.* princeps. *r.* שָׂרַר principatum tenere. בּוֹא venire. 3.*f.H.*W.r.36.m.III.2.p.149. & annot.4.p.154. (13) מְלוּכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. כָּרַת cæcidit. בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה comedit. *it.* elegit. אָלָה *f.* execratio, juramentum.

שָׁפָל & שְׁפַל *m.* humilis, demissus. בִּלְתִּי non, nequaquam. שָׁמַר custodivit, servavit. עָמַד stetit. *inf. k. cum* ה *parag.* W.r.48. m.IV.*α.*p.248.

מָרַד rebellavit. מַלְאָךְ *m.* nuncius, legatus. *r.* לאך *Æthiop.* misit. סוּס *m.* equus. צָלַח prosperatus fuit. 3.*f.k. cum* ה *interr.* מלט *N.* ereptus fuit. פּוּר disrumpi. *H.* irritum fecit. W.r.36. m.III.p.149.

נָאַם dixit. *part. Paul.* נְאֻם dictum. מָקוֹם *c.* locus. *r.* קוּם surgere. מָלַךְ regnavit. *part. H.* בָּזָה sprevit. תָּוֶךְ *m.* medium. מוּת mori. 3.*f.k.* W.r.36.m.I. & annot.m.I.p.151.

חַיִל *m.* robur, exercitus. קָהָל *m.* cœtus. מִלְחָמָה *f.* prælium. *r.* לָחַם vesci, pugnare. שָׁפַךְ effudit. סֹלְלָה *f.* agger. *r.* סָלַל aggeravit. בָּנָה ædificavit. *inf. k.* W.r.33.4.p.128. דָּיֵק *m.* munitio, antemurale. נֶפֶשׁ *c.* anima.

פָּרַשׂ expandit. רֶשֶׁת rete. תָּפַשׂ apprehendit. מְצוּדָה *m.* venatio, sagena. *r.* צוּד venatus est. בּוֹא venire. 1.*sing. præt.k.* W.r.36. m.III. annot.4.p.254. & seq. שָׁפַט judicavit. 1.*s. præt.N.* מַעַל *m.* prævaricatio. מָעַל prævaricatus est. (21) מִבְרָחִים *m. pl.* profugi, fugitivi. *r.* בָּרַח fugit, aufugit. אֲגַפִּים *m.pl.* alæ. *it.* agmi-

agmina, exercitus. *r.* אגף. נָפַל cecidit, dejecit. שָׁאַר
reliquus fuit. *part. pl. N.* יָדַע 2. *pl. præt. k.* דָּבַר locu-
tus est.
22 רָמָה excelsum, suggestum. *r.* רום altum, excelsum esse.
יוֹנֶקֶת *f.* ramus tener. *r.* יָנַק. רַךְ *m.* tener. *r.* רָכַךְ
mollitus est. הַר & הָרָר *m.* mons. גָּבֹהַּ *m.* altus.
תָּלַל accumulavit. *part. Pah.*
23 מָרוֹם *m.* altum, altitudo. *r.* רום altum esse. שָׁתַל plan-
tavit. 1. *fut. k.* W. r. 48. ann. m. III. p. 237. אַדִּיר *m.*
magnificus, validus. *r.* אדר. שָׁכַן habitavit. צִפּוֹר *c.*
avis. *r.* צָפַר evolavit, maturavit. כָּנָף *c.* ala, ora.
צֵל *m.* umbra. *r.* צָלַל obumbratus est.
24 עֵץ *m.* lignum. שָׁפֵל humiliatus est. גָּבַהּ altus fuit.
H. exaltavit. 1. *f. præt. Hiph.* יָבֵשׁ aruit. לַח *m.* vi-
rens. *r.* לחח. פָּרַח germinavit, effloruit.

CAP. XVIII.

2 מָשַׁל dominatus est. *it.* parabolice locutus est. מָשָׁל *m.*
similitudo, parabola. אֲדָמָה *c.* terra. *r.* אָדַם splen-
duit, rubuit. אָב *m.* pater. *r.* אָבָה voluit. אָכַל edit.
3. *f. k.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. בֹּסֶר *m.* uva immatura,
labrusca. שֵׁן *c.* dens. *r.* שָׁנַן acuit. קָהָה obstu-
puit, obtusus factus est. 3. *f. pl. f. k.* W. r. 33. p. 126.
3 חַי *m.* vivens, vivum. *r.* חָיָה vixit. נְאֻם dictum.
4 נֶפֶשׁ *c.* anima. בֵּן *m.* filius. *r.* בָּנָה ædificavit. חָטָא pec-
cavit. *part. k.* W. r. 32. m. IV. p. 121. מות mori. 3. *f.*
k. W. r. 36. annot. 1. p. 151.
5 אִישׁ vir. צַדִּיק *m.* justus. *r.* צָדַק justus fuit. מִשְׁפָּט *m.*
judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. צְדָקָה *f.* justitia.
6 הַר *m.* mons. עַיִן *c.* oculus. נָשָׂא tulit. גִּלּוּלִים *m.*
pl. idola. *r.* גָּלַל volvit. אִשָּׁה *constr.* אֵשֶׁת *f.* uxor.
אִישׁ vir. רֵעַ *m.* amicus. *r.* רָעָה pavit. טָמֵא immun-
dus, pollutus fuit. נִדָּה *f.* separatio, immunditia,
menstruata mulier. *r.* נָדָה procul amovit. קָרַב ap-
propinquavit. (7) יָנָה oppressit. 3. *f. H.* W. r. 27.
m. IV. 2. p. 163. r. 33. 2. p. 126. חֲבֹל *m.* חֲבֹלָה *f.*
pignus. חוֹב *m.* debitor. שׁוּב reverti. *H.* resti-
tuere.

tuere. גְּזֵלָה *f.* rapina. *r.* גָּזַל rapuit. לֶחֶם *m.* panis. *r.* לָחַם edit, pugnavit. רָעֵב *m.* esuriens, famelicus. נָתַן dedit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 182. עֵירוֹם *m.* nudus. *r.* עָרַם calliditate, astu usus fuit. כָּסָה texit. 3. *f. P.* בֶּגֶד *m.* perfidia. *it.* vestis.

נֶשֶׁךְ *m.* usura. *r.* נָשַׁךְ momordit. תַּרְבִּית fœnus. *r.* רָבָה multum fuit. לָקַח accepit. עָוֶל *m.* iniquitas. *r.* עָוַל inique egit. אֱמֶת *f.* veritas, fides *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. (9) חֻקָּה *f.* statutum. *r.* חָקַק statuit. הָלַךְ ivit. שָׁמַר custodivit. עָשָׂה fecit. W. r. 33. 4. p. 128. (10) יָלַד genuit, peperit. בֵּן filius. פָּרִיץ *m.* effractor, violentus. *r.* פָּרַץ rupit, effregit. שָׁפַךְ fudit. דָּם *m.* sanguis. אָח *m.* frater. *b. l. unus.* אֶחָד *m.* unus.

עָנִי *m.* afflictus, pauper. *r.* עָנָה respondit. *it.* afflixit. אֶבְיוֹן *m.* egenus. *r.* אָבָה voluit. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit.

יָלַד *præt. H.* רָאָה vidit. 3. *m. f. fut. k.* W. r. 33. V. p. 134. & r. 44. z. p. 189. חַטָּאָה *f.* peccatum. *r.* חָטָא erravit, peccavit. רָאָה 3. *m. f. k.* W. r. 31. 2. p. 117.

חָבַל pigneratus est. (17) עָוֹן *m.* perversitas. *r.* עָוָה inique egit. (18) עָשַׁק oppressit. עֹשֶׁק *m.* oppressio, fraus. טוֹב bonum. עַם *c.* populus. *r.* עָמַם texit. מוּת mori. 3. *m. f. præt. k.* W. r. 36. m. I. annot. 1. p. 146. & 4. p. 148. (19) מַדּוּעַ quare.

רָשַׁע *m.* רִשְׁעָה *f.* improbitas. רָשָׁע *m.* improbus. W. r. 31. 2. p. 119. (21) שׁוּב reverti. 3. *f. k.*

פֶּשַׁע *m.* defectio, prævaricatio. זָכַר recordatus fuit. 3. *f. N.* (23) חָפֵץ voluit, desideravit. מָוֶת *m.* mors. דֶּרֶךְ *c.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit.

עָוֶל *m.* iniquitas. *r.* עָוַל inique egit. מַעַל *m.* prævaricatio. *r.* מָעַל prævaricatus est.

תָּכַן expendit. *H.* rectum est. 3. *f. N.* שָׁמַע audivit, exaudivit.

שׁוּב 3. *f. k.* (30) מִכְשׁוֹל *m.* offendiculum. *r.* כָּשַׁל impegit, offendit. (31) שָׁלַךְ *H.* jecit, projecit. *imp. H.* לֵב & לֵבָב *m.* cor. חָדָשׁ *m.* novus, recens. רוּחַ *c.* spiritus. חָיָה vixit. *imp. K.* W. r. 30. 2. p. 106.

CAP.

CAP. XIX.

1 נָשָׂא tulit. *imp. k.* W. r. 38. annot. I. p. 169. קִינָה *f.* lamentatio, lamentum. *r.* קון. נָשִׂיא *m.* princeps. *r.* נָשָׂא tulit, attulit, sumpsit. (2) אֵם *f.* mater. *r.* אמם. לְבִיָּא *f.* leæna. לָבִיא *m.* leo. *r.* לבא. א *alternat pro* ה. W. r. 31. p. 107. אֲרִי *m.* leo. *r.* אָרָה carpsit, decerpsit. רָבַץ cubuit. תָּוֶךְ *m.* medium. כְּפִיר *m.* leo juvenis. *r.* כָּפַר picavit. *P.* expiavit. רָבָה multus fuit. *P.* educavit. גּוּר *m.* catulus. (3) עָלָה ascendit. 3. *sing. f. k.* W. r. 33. p. 132. אֶחָד unus. לָמַד didicit. טָרַף rapuit. טֶרֶף *m.* raptum. אָדָם *m.* homo. *r.* אָדַם splenduit, ruber fuit. אָכַל edit, comedit, devoravit.

4 שָׁמַע audivit. גּוֹי *m.* gens. שַׁחַת *m.* corruptio, fovea. *r.* שָׁחַת corrupit, interfecit. תָּפַשׂ prehendit, apprehendit. בּוֹא venire. 3. *pl. f. Hiph.* חָח *m.* hamus, uncus. חוֹחַ *m.* spina.

5 רָאָה vidit. 3. *f. k.* W. r. 33. *ß.* p. 131. יָחַל moratus est, speravit. 3. *sing. præt. N.* אָבַד periit. תִּקְוָה *f.* expectatio, spes. *r.* קָוָה expectavit. לָקַח cepit, accepit. שׂוּם ponere. 3. *præt. k.* W. r. 36. m. I. p. 146.

6 הָלַךְ ivit. (7) יָדַע scivit. 3. *f. k.* W. r. 37. m. II. p. 159. אַלְמָנָה *f.* vidua. *r.* אלם *N.* obmutuit. עִיר *f.* civitas. חָרַב siccatus fuit. *H.* exsiccavit, vastavit. יָשַׁם desolatus fuit. 2. *f. k.* W. r. 37. m. II. p. 161. מְלֹא *m.* plenitudo. קוֹל *m.* vox. שְׁאָגָה *f.* rugitus. *r.* שָׁאַג rugiit.

8 נָתַן dedit. 3. *pl. k.* W. r. 38. p. 167. סָבִיב *m.* circuitus, circum, circa. מְדִינָה *f.* provincia. *r.* דון judicare. פָּרַשׂ expandit. רֶשֶׁת *f.* rete.

9 סוּגַר *m.* claustrum, cavea. *r.* סָגַר clausit. מֶלֶךְ *m.* rex. מָצֹר *it.* מָצוֹר *m.* מְצוּדָה *f.* arx, propugnaculum. הַר & הָרָר *m.* mons.

10 גֶּפֶן *f.* vitis. דָּם *m.* similitudo. *r.* דָּמָה similis fuit. *al.* quies. *r.* דמם. *al.* דָּם sanguis. שָׁתַל plantavit. פָּרָה fructuosus fuit. *part.* W. r. 34. *m.* 1. *except.* 1. p. 140. עֲנֵפָה *f.* ramosa, frondosa. עָנָף *m.* ramus. רַב *m.* multus. *r.* רָבַב multus fuit. (11) מַטֶּה *f.* baculus. *r.* נָטָה inclinavit, extendit se. עֹז *m.* robur, forti-

titudo. *r.* עָזַז roboravit. שֵׁבֶט *c.* virga, ſceptrum.
מָשַׁל dominatus eſt. גָּבַהּ altus fuit. 3. *f. ſing. f. k.* W.
r. 34. annot. 1. p. 143. קוֹמָה *f.* ſtatura, altitudo. *r.* קוּם
ſurgere. עֲבֹת & עֲבוֹת *m.* contortum, tortile, funis.
גָּבְהָהּ altitudo. רֹב *m.* multitudo. *r.* רָבַב multum fuit.
דָּלִיּוֹת *f. pl.* propagines, palmites. *r.* דָּלָה evexit.
12 נָתַשׁ evulſit. 3. *f. Hoph.* W. r. 38. p. 167. חֵמָה *f.* excande-
ſcentia. *r.* יָחַם caluit. שָׁלַךְ *H.* jecit. *Hoph.* abjectus
fuit. W. r. 27. m. IV. p. 97. קָדִים *m.* oriens. *r.* קָדַם
antevertit. יָבֵשׁ aruit. 3. *præt. H.* פְּרִי *m.* fructus. *r.*
פָּרָה fructuoſus fuit. פָּרַק rupit. *Hitp.* divulſus fuit.
אֵשׁ *c.* ignis. אָכַל 3. *f. præt. K.*
13 מִדְבָּר *m.* deſertum. *r.* דָּבַר locutus eſt. צִיָּה *f.* ſiccitas.
צָמָא *m.* ſitis. (14) יָצָא exivit. 3. *f. k.* W. r. 37. m. II.
p. 160. בַּד *m.* ſolus. *it.* linum. *pl.* vectes. *it.* rami.

CAP. XX.

1 שָׁנָה *f.* annus. *r.* שָׁנָה iteravit. חֹדֶשׁ *m.* menſis. *r.* חָדַשׁ
innovavit. בּוֹא venire. 3. *plur. præt. k.* W. r. 36. m. I.
p. 146. אֱנוֹשׁ *m.* homo. *r.* אָנַשׁ æger fuit. זָקֵן *m.*
ſenex. דָּרַשׁ quæſivit, conſuluit. יָשַׁב ſedit, manſit.
3. *m. pl. fut. k.* W. r. 37. m. 2. p. 161. פָּנִים *m. pl.* facies,
adv. cum ſuff. coram. W. r. 50. m. 2. p. 237.
2 דָּבָר *m.* verbum, ſermo. אָמַר dixit. *inf. k.* W. r. 5. p. 10.
3 בֵּן *m.* filius. W. r. 46. m. 3. p. 209. *r.* בָּנָה ædificavit. אָדָם
m. homo. *r.* אָדַם ſplenduit, ruber fuit. דָּבַר locutus
eſt. *imp. Piel.* אָדוֹן *m.* dominus. *r.* אדן. בּוֹא *part.*
pl. k. W. r. 36. m. I. p. 146. חַי *m.* vivens. *r.* חָיָה vi-
xit. דָּרַשׁ 1. *f. N.* W. r. 24. m. 3. p. 86. נְאֻם dictum.
r. נָאַם dixit. (4) שָׁפַט judicavit. 2. *m. f. k.* תּוֹעֵבָה
f. abominatio. *r.* תעב. אָב *m.* pater. *r.* אָבָה voluit.
יָדַע ſcivit. 2. *m. imp. Hiph.* W. r. 37. m. 4. p. 163.
5 יוֹם *m.* dies. בָּחַר elegit. *inf. k. cum ſuff.* W. r. 48. m. 3. p. 227.
נָשָׂא tulit. 1. *f. k.* W. r. 38. m. 1. p. 166. & r. 32. m. 1. p. 120.
cum ו *præf.* W. r. 10. m. 1. p. 27. זֶרַע *m.* ſemen. יָדַע
1. *f. Niph.* W. r. 37. annot. 3. p. 165. & r. 24. m. III. p. 86.
cum præf. ו. r. 10. m. 1. p. 27.

6 יָצָא exivit. *inf. H.* W. r. 37. m. IV. p. 163. תּוּר explorare. 1. *f. præt.* K. W. r. 36. m. I. p. 149. זוּב fluere. חָלָב *m.* lac. דְּבַשׁ *m.* mel. צְבִי *m.* decus, gloria. *r.* צָבָה intumuit. אֶרֶץ *c.* terra. W. r. 46. m. IV. p. 209.
7 אָמַר 1. *f. k.* W. r. 30 m. II. p. 102. שִׁקּוּץ *m.* abominatio. *r.* שָׁקַץ. עַיִן *c.* oculus. שלך *H.* jecit, abjecit. גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל volvit. טָמֵא immundus fuit. 2. *m. pl. Hithp.* W. r. 28. m. III. p. 96. & r. 33. m. I. p. 120. & annot. 6. p. 124.
8 מָרָה rebellavit. 3. *m. pl. fut. H.* W. r. 34. m. I. p. 136. אָבָה voluit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 24. m. I. p. 136. שָׁמַע audivit. *inf. k.* עָזַב reliquit. שָׁפַךְ fudit. חֵמָה *f.* æstus iræ. *r.* יָחַם caluit. כָּלָה consumtus fuit. *P.* implevit. *inf. Piel.* W. r. 33. 4. p. 228. אַף *m.* vultus, ira. *r.* אָנַף naribus flavit, iratus fuit. תָּוֶךְ *m.* medium. W. r. 46. m. I. ζ. p. 199.
9 עָשָׂה fecit. 1. *sing. f. k.* W. r. 33. annot. I. γ. p. 132. שֵׁם *m.* nomen. בִּלְתִּי non, nequaquam. *r.* בַּל non. חָלַל perforatus est. *N.* pollutus est. *inf. N.* W. r. 41. m. I. annot. 2. p. 172. & m. V. a. p. 175. גּוֹי *m.* gens. יָדַע scivit. 1. *f. præt. N.* W. r. 37. m. IV. p. 162.
10 בּוֹא venire. *H.* adducere. 1. *f. fut. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. annot. I. p. 151. & *suff. pl.* ם.
11 נָתַן dedit. 1. *f. k.* W. r. 28. p. 167. חֻקָּה *f.* statutum. *r.* חָקַק descripsit. מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. יָדַע 1. *præt. H.* W. r. 37. m. IV. p. 163. עָשָׂה 3. *m. f. k.* W. r. 33. p. 126. & r. 30. m. II. 2. p. 104.
12 שַׁבָּת *c.* requies, sabbathum. *r.* שָׁבַת quievit. נָתַן 1. *sing. præt. k.* W. r. 39. p. 170. הָיָה fuit. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128. & r. 3. m. I. p. 8. אוֹת *c.* signum. יָדַע *inf. k.* W. r. 37. annot. 2. p. 165. *cum præf.* ל. r. 18. m. IX. p. 56. קָדַשׁ paratus, sanctus, sanctificatus fuit. *part. P.* W. r. 46. m. III. 2. p. 206.
13 מָרָה rebellavit. מִדְבָּר *m.* desertum. *r.* דָּבַר locutus est. הָלַךְ ambulavit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 10. m. II. 3. p. 31. מָאַס sprevit, respuit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 10. m. II. 3. p. 31. חָלַל 3. *pl. præt. Piel.*
14 עָשָׂה 1. *m. s. f. k.* W. r. 33. 2. p. 126. & r. 30. m. II. p. 102.

Digitized by Google

יָצָא 1. *sing. præt. H.* W.r.37.m.IV.p.163.
15 בּוֹא *inf. H.*W.r.36.m.III.p.148. & annot.I. p. 151.
16 יַעַן propterea. לֵב *m.* cor. W.r.46.m.III. p.208.
17 חוּס parcere. 3. *f. sing.k.* W.r.32б.m.I.p.146. & annot. I. p.151. & r. 10.m.II.n. 2.p.29. שָׁחַת perdidit. *inf. Pih.* W.r.18.m.I.p.48.&.r.48.m.II.p.223. עָשָׂה 1.*f.præt.k.* W.r. 34. m.II. 2. p.141. כָּלָה *f.* consummatio.
18 חֻקָּה *f.* statutum. W.r.44.*a*.p.188. *r.* חָקַק descripsit, statuit. אָב pater. *cum aff.* יכם W.r.19.m.VII. 2.p.66. הָלַךְ ivit.2.*m.pl.fut.k.* W.r. 37. m.II.p.159. שָׁמַר custodivit. 2.*m.pl.fut.k.*W.r.23.m.III.2.p.83.
19 הָלַךְ 2.*m.pl.imp.k.* W.r. 37. annot.I.p. 164. עָשָׂה 2.*m. pl.imp.k.*W.r.34.m.I.p.136.& r.30.m. II.2.p.105.
20 הָיָה fuit. 3.*pl.præt. k.*W.r.34.m.I.p. 136.
21 חָלַל 3.*c.pl.præt. P.*W.r.10.m.I.*β.α.* p.31.
22 שׁוּב reverti. 1.*c.f.præt.H.* W.r.36. m. III.*β.* p. 152.& *præf.* ו. (23) פּוּץ spargere. *inf. H.*W.r. 36. p. 148. & annot.I.p.151. זָרָה ventilavit, sparsit. W.r. 33. 4. p.128.& r. 18.m.IX. p. 56. אֶרֶץ *c.* terra. W.r. 46. m. IV. p. 209.
25 טוֹב *m.* bonus. חָיָה vixit. 3.*pl.f.k.*W.r.34. m. I. p.136.
26 טָמֵא impurus, pollutus fuit. 1.*f.fut. Pih.* מַתָּנָה donum. *r.* נָתַן. עָבַר transiit. *inf. Hiph.* W.r.30. m.II.2. p.104. פֶּטֶר *m.* apertura. *r.* פָּטַר dimisit, laxavit, discessit. רֶחֶם *m.* vulva. *r.* רָחַם dilexit. שָׁמֵם desolavit. 1.*f.H.* W.r.41.m.II. p.173.& 48.m.I. p.221.
27 גִּדֵּף blasphemavit. מַעַל *m.* prævaricatio. *r.* מָעַל prævaricatus est. (28) נָשָׂא tulit. 1.*f.præt.k.* W.r. 10. m. I. p. 26. נָתַן *inf. K.*W.r.38. annot. 2. p. 169. & r.39.p.170. r. 18. m. IX. p. 56. רָאָה vidit. 3.*m.pl.f.k.* W.r. 34. m.I. p. 136. גִּבְעָה *f.* collis. *r.* גבע. רָם *m.* רָמָה *f.* excelsus,a. *r.* רוּם altum esse. עֵץ *m.* lignum. עָבוֹת *m.*contortum, tortile. *r.* עָבַת contorsit. זָבַח mactavit, sacrificavit. זֶבַח *m.* sacrificium. כַּעַס *m.* indignatio. קָרְבָּן oblatio. *r.* קָרַב accessit. שׂוּם ponere. 3.*m. pl.f.H.* W.r.36.m III.p.148.& annot.I.p.151. רֵיחַ *m.* odor. *r.* ריח *H.* odoratus est. נִיחֹחַ *m.* quies. *r.* נוּחַ quiescere. נָסַךְ fudit. 3.*m.pl.f.H.* W.r.38. p.166.

נֶסֶךְ *m.* libatio. (29) בָּמָה *f.* excelſum, ara idolorum. בּוֹא *part. k.* W. r. 36. m. 1. p. 146. קָרָא vocavit. 3. *m. ſ. f. N.* (30) דֶּרֶךְ *c.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit. טָמֵא impurus fuit. *part. pl. N.* שִׁקּוּץ *m.* abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus eſt. זָנָה ſcortatus eſt. *part. k.*
31 נָשָׂא *inf. k.* W. r. 38. annot. 2. p. 169. אֵשׁ *c.* ignis.
32 עוֹלָה *f.* holocauſtum. *r.* עָלָה aſcendit. *H.* obtulit. רוּחַ *c.* ſpiritus. הָיָה fuit. *inf. k.* W. r. 33. p. 128. מִשְׁפָּחָה *f.* familia. *r.* שפח. שָׁרַת miniſtravit. *inf. P.* W. r. 7. m. III. p. 14. אֶבֶן *f.* lapis. (33) חֲזָקָה *f.* valens. *r.* חָזַק invaluit. זְרוֹעַ *c.* brachium. *r.* זָרַע ſeminavit. נָטָה inclinavit, extendit ſe. *part. f. præt. Pah.* W. r. 34. p. 145. חֵמָה *f.* excandeſcentia. *r.* יָחַם caluit. שָׁפַךְ fudit. *part. f. Pah.* מָלַךְ regnavit. 1. *ſ. k.*
34 עַם *c.* populus. *r.* עָמַם texit. קָבַץ collegit. 1. *c. ſ. præt. P.*
35 בּוֹא 1. *c. ſ. præt. H.* W. r. 36. m. III. p. 149. & annot. 1. p. 151. שָׁפַט judicavit. 1. *c. ſ. præt. N.* (37) עָבַר tranſivit. 1. *c. ſ. præt. H.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104. שֵׁבֶט *c.* virga. מָסֹרֶת *f.* vinculum. *r.* אָסַר ligavit. *al.* מָסַר tradidit. בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה elegit.
38 בָּרַר purificavit. *it.* elegit. 1. *ſ. præt. k.* W. r. 41. m. II. p. 173. m. III. p. 174. & r. 10. m. III. p. 14. מָרַד rebellavit. פָּשַׁע prævaricatus eſt. מָגוּר *m.* habitatio. *r.* גּוּר peregrinari. יָצָא 1. *ſ. f. H.* W. r. 37. m. IV. p. 162. אֲדָמָה *c.* terra. *r.* אָדַם ſplenduit, ruber fuit. יָדַע cognovit. 2. *m. pl. præt. k.* (39) יָלַךְ ivit. 2. *m. pl. imp. k.* W. r. 34. annot. I. p. 164. עָבַד ſervivit. 2. *m. pl. imp. k.* W. r. 10. p. 31. r. 3. m. II. p. 9. r. 29. m. I. p. 99. שָׁמַע audivit. קֹדֶשׁ *m.* ſanctitas. W. r. 46. m. V. p. 212.
40 הַר, הָרַר *m.* mons. עָבַד 3. *pl. f. k.* W. r. 47. annot. I. p. 217. רָצָה bene voluit. 1. *ſ. f. k.* W. r. 30. 2. p. 104. r. 4. p. 9. רָצָה r. 34. m. I. p. 138. תְּרוּמָה *f.* oblatio. *r.* רוּם altum eſſe. רֵאשִׁית *f.* principium, primitiæ. *r.* רֹאשׁ *m.* caput. מַשְׂאָה *f.* oblatio, donum. *r.* נָשָׂא.
42 בּוֹא *inf. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 152.
43 זָכַר meminit. 2. *m. pl. præt. k.* עֲלִילָה *f.* opus. *r.* עולל. טָמֵא immundus fuit. 2. *m. pl. præt. N.* W. r. 32. annot. 2. p. 123. קוּט faſtidire. 2. *m. pl. præt. N.* W. r. 36. m. II.

m. II. p. 148. רָעָה *f.* malitia. *r.* רוע malum esse. עָשָׂה 2. *m. pl. præt. k.* W. r. 34. m. II. p. 141. & seq. *inf.* K. W. p. 128.

44 שָׁחַת corrupit, perdidit. *part. pl. f.* N.

46 שׂוּם ponere. *imp.* H. W. r. 36. m. III. p. 148. & p. 150. תֵּימָן *m.* auster. *r.* ימן. נָטַף stillavit. *imp.* H. W. r. 38. annot. I. p. 168. דָּרוֹם *m.* meridies. *r.* דרם. נָבָא prophetavit. יַעַר *m.* sylva. שָׂדֶה *m.* ager. נֶגֶב *m.* auster.

47 יָצַת succensus est. *part.* H. W. r. 37. m. I. p. 159. אָכַל edit, comedit. לַח *m.* virens, recens. *r.* לחח. יָבֵשׁ *m.* aridus. *r.* יָבֵשׁ aruit. כָּבָה extinctus est. W. r. 33. 2. p. 126. לַהֶבֶת & לֶהָבָה *f.* & שַׁלְהֶבֶת *f.* flamma. לַהַב *m.* flamma. צרב *N.* adustus fuit. צָפוֹן *f.* septentrio *r.* צָפַן abscondit. (4) רָאָה 3. *pl. præt. k.* W. r. 34. m. I. *a.* p. 136. בָּעַר arsit, combustus fuit. 1. *præt.* P.

49 אֲהָהּ ahah. מָשַׁל dominatus est, parabolice locutus est. *part.* P. מָשָׁל *m.* similitudo, parabola.

CAP. XXI.

1 דָּבָר *m.* verbum. אָמַר dixit, cogitavit. *inf. k.* W. r. 30. p. 102. & r. 5. p. 10.

2 בֵּן *m.* filius. שׂוּם ponere. *imp.* H. W. r. 36. m. III. p. 148. & 150. פָּנִים *m. pl.* facies. נָטַף stillavit. *imp.* H. W. r. 38. annot. I. p. 168. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. *r.* קָדַשׁ paratus, sacratus, sanctus fuit. נָבָא prophetavit. *imp.* N. אֲדָמָה *c.* terra. *r.* אָדַם splenduit, rubuit.

3 יָצָא exivit. 1. *f. præt.* H. W. r. 37. m. IV. p. 163. חֶרֶב *f.* gladius. *r.* חָרַב siccatus est. תַּעַר *m.* vagina, novacula. כָּרַת cæcidit. 1. *præt.* H. W. r. 40. p. 171. צַדִּיק *m.* justus. *r.* צָדַק justus fuit. רָשָׁע improbus.

4 יָצָא exivit. 3. *f. k.* W. r. 37. m. II. p. 160. בָּשָׂר *m.* caro. נֶגֶב *m.* auster, meridies. צָפוֹן *f.* aquilo. *r.* צָפַן abscondit. (5) יָדַע scivit. שׁוּב reverti. 3. *f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. 1. p. 151.

6 אנח *N.* suspiravit, ingemuit. *imp.* N. W. r. 7. m. III. p. 15. שִׁבָּרוֹן *m.* fractio, contritio. *r.* שָׁבַר fregit. מָתְנַיִם *m. d.* lumbi. *r.* מתן. מְרִירוּת *f.* amaritudo. *r.* מָרַר ama-

Digitized by Google

amarus fuit. אנח *N*.2.*f*.N.W.r.7.m.III.p.15. & r.44.β.p.177. עַיִן *c*. oculus.

7 אנח *part*. N.W.r.30.*exc*.3.p.106. שְׁמוּעָה *f*. rumor. *r*. שָׁמַע audivit. בוא venire. 3.*præt*. *k*. W.r.36.m.I. p.146. מָסַס liquefieri. 3.*f*.*præt*. N.W.r.43.m.II. p.141. רָפָה remisit. כָּהָה contractus fuit, caligavit. רוּחַ *c*. spiritus. בֶּרֶךְ *f*. genu. *r*. בָּרַךְ genu flexit, benedixit. יָלַךְ ivit. 3.*f*.*k*.W.r.37.m.II.p.160. מַיִם *m*.*d*.aquæ. הָיָה fuit. 3.*præt*.N.W.r.34.m.II.p.141.

9 חָדַד acutus fuit. 3.*præt*.*Hoph*.W.r.41.m.II.p.173.& m. V.1.p.174. מָרַט evulsit pilos, glabravit.*part*.*f*.*f*.*P*.

10 טָבַח mactavit. טֶבַח *m*. mactatio. הָיָה fuit.*inf*.*k*.W. r.33.4.α.p.128. בָּרָק *m*. fulgur, splendor. מָרַט glabravit. 3.*præt*. *Pyh*. W.r.7.m.III.p.14.& m.IV.p.15. שׂוּשׂ gaudere. *pl*.*fut*. *H*.W.r.36.m.III.p.148.& annot. I.p.151. שֵׁבֶט *c*. sceptrum. מָאַס sprevit. עֵץ *m*. lignum.

11 נָתַן dedit. 3.*m*.*f*.*k*.W.r.38.p.166. מָרַט *cum* ה *parag*. W.r.48.m.IV.p.227. תָּפַשׂ apprehendit. *inf*. *k*.W. r.18.m.IX.p.56. כַּף *f*. manus. *r*. כָּפַף curvavit. נָתַן dedit.*inf*.*k*.W.r.38.annot.2.p.169.r.39.p.170. r.44.λ.p.191.& r.8.m.IX.p.56. הָרַג occidit.*part*.*k*.

12 זָעַק clamavit.*imp*.*k*.W.r.23.m.III.2.p.83. ילל *H*. ejulavit.*imp*. *H*.W.r.37.m.II.p.160. הָיָה fuit. 3.*præt*.*k*. W.r.34.m.II.p.141. נָשִׂיא *m*. princeps. *r*. נָשָׂא tulit. מָגוּר *m*. formido, metus. *r*. גּוּר peregrinari. הָיָה 3.*pl*.*præt*.*k*.W.r.34.m.I.p.136. סָפַק plausit.

13 בֹּחַן *m*. probatio. *r*. בָּחַן probavit.

14 נכה *H*. percussit.*imp*.*H*.W.r.38.annot.I.p.168.& r.33. annot.2.p.135. כָּפַל duplicavit. חָלָל *m*. confossus. חֹדֶרֶת *f*. penetralia permeans. *r*. חדר.

15 מוּג liquescere. רָבָה multiplicatus est.*imp*.*H*.W.r.33. 3.p.127. מִכְשׁוֹל *m*. offendiculum. *r*. כָּשַׁל impegit. שַׁעַר *m*. porta. אִבְחָה *f*. cuspis, mucro. *r*. אבח. עָשָׂה fecit. *part*. *Pah*. עָטָה texit. *part*. *Pyh*. W.r.44. m.I.p.138. (16) אחד *Arab*. unitus fuit.*Hithp*. univit se.*imp*; *Hithp*. ימן *H*. petiit dextram. *imp*. *H*. W.r.

W. r.37.m.II. p.160. שׂוּם ponere. *imp. H.* W.r.36. III.p.148.&annot.I.p.151. שׂמאל *H.* sinistram petiit. *imp.H.* יָעַר condixit.*part.f.Hoph.*W.r.38.m.IV.p.163 & r.44.*e.* p.186. (17) נכה *H.* percussit. I.*f.H.*W. r.38.p.166.&r.33.2.p.126. נוּחַ quiescere.I.*præt.H.* W.r.36.m.3.p.149.&150. חֵמָה *f.* ira. *r.* יָחַם caluit.
19 דֶּרֶךְ *c.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit. בּוֹא venire.*inf.k.*W.r.36. annot. IV. p.154. יָצָא exivit. 3.*m.pl.f.k.*W.r.37.m. II. p.160. בָּרָא creavit.*imp.P.*W.r.7.m. III. p.14. ראשׁ *m.* caput. עִיר *f.* urbs, civitas.
20 שׂוּם 2.*f.H.*W.r.36.m.III.p.148.&annot.I.p.151. בָּצוּר *m.* munitum. *r.* בָּצַר præcidit, vindemiavit.
21 עָמַד stetit. אֵם *f.* mater. *metaph.* bivium. *r.* אמם. קָסַם divinavit. *inf. k.* W.r.10.m.IV.p.32. קֶסֶם *m.* divinatio. W.r.10.m.I.p.27. קָלַל levari. 3.*præt.P.*W.r.42. p.181. חֵץ *m.* sagitta.W.r.18.m.VIII.p.54. שָׁאַל interrogavit. תְּרָפִים *m.pl.* idola. *r.* תרף. כָּבֵד *m.* gravis. *it.* jecur. (22) יָמִין *f.* dextra. W.r.2.m. II. p.7. כַּר *m.* pascuum, agnus. *pl.* duces, principes. *r.* כרר. פָּתַח aperuit. פֶּה *f.* os, oris. רֶצַח *m.* occisio. cædes. רוּם altum esse. *inf. H.* W.r.36.m.III.p.148. &annot.I.p.151. קוֹל *m.* vox. תְּרוּעָה *f.* clangor. *r.* רוּעַ malum esse. ריע *H.* clangere. שַׁעַר *m.* porta. שָׁפַךְ fudit. סֹלְלָה *f.* agger. *r.* סָלַל aggeravit. בָּנָה ædificavit. *inf k.* W.r.33.4.p.128. דָּיֵק *m.* munitio.
23 קָסַם divinavit. *inf. k.* W.r.10.m.IV.p.32. *cum* ו *epenth.* שָׁוְא *m.* vanitas, & *adv.* frustra. שְׁבוּעָה *f.* juramentum. W.r.44.*e.* p.188. זָכַר meminit. עָוֹן *m.* perversitas, iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. תָּפַשׂ prehendit, apprehendit.
24 גָּלָה migravit, revelavit. *inf. N.* W.r.33.4.p.128. פֶּשַׁע *m.* prævaricatio. רָאָה vidit. *inf. H.* W.r.33.4.p.128. r.7.m.III. p.14. חַטָּאָה *f.* peccatum. *r.* חָטָא peccavit. עֲלִילָה *f.* actio, opus. *r.* עלל *P.* fecit.
25 חָלָל *m.* confossus. רָשָׁע *m.* improbus. עֵת *c.* tempus. *r.* עָתַת tempestive locutus est. קֵץ *m.* finis. *r.* קָצַץ amputavit.
26 סוּר discedere. *inf. H.* W.r.36.m.III.p.148.&annot. I.

 p.151.

Digitized by Google

p. 151. מִצְנֶפֶת *f.* cidaris. *r.* צָנַף circumvolvit. עֲטָרָה *f.* corona. *r.* עָטַר circumcinxit. שָׁפָל *m.* humilis. גָּבַהּ altus fuit. *inf.* H.W. r. 2. m. I. β. p. 6. שָׁפֵל humiliatus est. (27) עַוָּה *f.* perversitas, perversa. שׂוּם 1. *f.* H.W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. 1. p. 151. W. r. 48 m. I. p. 221. מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. נָתַן 1. *præt. k.* W. r. 39. p. 170. & r. 48. m. I. p. 221.

28 חֶרְפָּה *f.* opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. פָּתַח aperuit. *part. Pab.* טֶבַח *m.* mactatio. מָרַט glabravit. *part. f. Pab.* כּוּל sustinere. *inf.* H. W. r. 31. m. III. p. 119 בָּרָק *m.* fulgur (29) חָזָה vidit. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128. & r. 29. p. 98. כָּזָב *m.* mendacium. צַוָּאר *m.* collum. *r.* צוּר obsidere. (30) שׁוּב reverti. *imp.* H.W. r. 36. m. III. p. 149. & annot. I. p. 151. תַּעַר *m.* novacula, scalpellum מָקוֹם *c.* locus. *r.* קוּם. בָּרָא creavit. 2. *f. præt.* N. W. r. 32. m. II p. 121. מְכוּרָה *f.* commercium, negotiatio. *r.* מָכַר vendidit. *al.* מְכוּרָה formatio, efformatio. *r.* כָּרָה paravit, fodit, emit.

31 זַעַם *m.* indignatio, ira. אֵשׁ *c.* ignis. עֶבְרָה *f.* ira. *r.* עָבַר transivit. פּוּחַ afflare. 1. *f.* H. W. r. 37. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. r. 2. m. p. 6. חָרָשׁ *m.* faber. שָׁחַת corrupit.

32 אָכַל edit. *inf. k. cum* ה *parag.* W. r. 48. m. IV. p. 227. דָּם *m.* sanguis. תָּוֶךְ *m.* medium.

CAP. XXII.

2 שָׁפַט judicavit. 2. *m. f. k. cum* ה *interrog.* עִיר *f.* urbs. דָּם *m.* sanguis. יָדַע scivit. 2. *m. f. præt.* H. W. r. 37. m. IV. p. 163. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב N. abominabile fuit. (3) שָׁפַךְ effudit. *part. f. k.* עֵת *c.* tempus. *r.* עָתַת tempestive elocutus est. עָשָׂה fecit. 3. *fœm. præt. k.* W. r. 34. m. II. p. 141. גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל volvit. טָמֵא immundus fuit. *inf.* K. *cum* ל *& suff.* ה. W. r. 48. m. IV. p. 227.

4 אָשַׁם deliquit, reus factus est. טָמֵא 2. *m. f. præt. k.* W. r. 32. m. II. p. 121. קָרַב accessit. 2. *fut.* H. יוֹם *m.* dies. בּוֹא 2. *m. f. k.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151.

שָׁנָה

שָׁנָה *f.* annus. *r.* שָׁנָה iteravit. נָתַן dedit. 1. *præt. k.* W. r. 39. p. 170. & r. 48. m. I. p. 221. חֶרְפָּה *f.* probrum. *r.* חָרַף exprobravit. קַלָּסָה *f.* ludibrium. *r.* קָלַס.

5 קָרוֹב *m.* propinquus. רָחוֹק *m.* longinquus. *r.* רָחַק procul, longinquum esse. קָלַס ludificavit. 3. *m. pl. Hithp.* טְמֵא immundus. שֵׁם *m.* nomen. רַב *m.* multus. *r.* רָבַב multus fuit. מְהוּמָה *f.* divexatio, tumultus. *r.* הוּם divexare.

6 נָשִׂיא *m.* princeps. *r.* נָשָׂא tulit. זְרוֹעַ *c.* brachium. *r.* זָרַע seminavit. הָיָה fuit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 34. 1. p. 136. שָׁפַךְ *inf. k.* (7) קָלַל levatus est. 3. *m. præt. H.* W. r. 41. m. II. p. 173. m. V. p. 174. גֵּר *m.* advena. *r.* גּוּר peregrinari. עָשׂוּ 3. *m. præt. k.* W. r. 34. m. I. p. 136. עֹשֶׁק *m.* oppressio. תָּוֶךְ *m.* medium. יָתוֹם *m.* pupillus. *r.* יתם. אַלְמָנָה *f.* vidua. *r.* אלם. יָנָה oppressit. 3. *m. pl. præt. H.* W. r. 37. m. IV. p. 126. & r. 34. m. I. p. 136.

8 קֹדֶשׁ *m.* sanctitas. בָּזָה sprevit. 2. *fœm. præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. שַׁבָּת *c.* cessatio, sabbathum. *r.* שָׁבַת quievit. חָלַל perforatus est. *P.* polluit. 2. *f. s. præt. P.*

9 אֱנוֹשׁ *m.* homo. *r.* אָנַשׁ æger fuit. רָכִיל *m.* detrectator. *r.* רכל. הַר *m.* mons. W. r. 18. m. III. p. 50. אָכַל edit. זִמָּה *f.* cogitatio, scelus. *r.* זָמַם cogitavit.

10 עֶרְוָה *f.* nuditas. *r.* עָרָה nudatus fuit. גָּלָה revelavit. נִדָּה *f.* menstruum, menstruata. *r.* נדה. עָנָה respondit, afflixit. 3. *pl. m. præt. P.* W. r. 34. m. I. p. 136.

11 אִשָּׁה, אֵשֶׁת *f.* mulier. רֵעַ *m.* amicus. *r.* רָעָה pavit. כַּלָּה *f.* sponsa, nurus. *r.* כָּלַל absolvit. אָחוֹת *f.* soror. *r.* אחה. עִנָּה 3. *f. præt. P.* W. r. 33. 1. p. 125.

12 שֹׁחַד *m.* munus. לָקַח accepit. נֶשֶׁךְ *m.* fœnus, usura. *r.* נָשַׁךְ momordit. תַּרְבִּית *f.* fœnus. *r.* רָבָה multiplicavit. לָקַח 2. *f. præt. k.* W. r. 2. m. I. β. p. 6. בָּצַע quæstum fecit. 2. *f. s. Fut. P.* שָׁכַח oblitus fuit. 2. *f. s. præt. k.* W. r. 2. m. I. β. p. 6.

13 נכה *H.* percussit. 1. *præt. H.* W. r. 38. p. 166. & r. 34. m. II. 2. p. 141. בֶּצַע *m.* lucrum.

14 עָמַד stetit. לֵב *m.* cor. חָזַק robustus fuit. 3. *f. pl. fut. k.* W. r. 23. m. III. 2. p. 83. r. 30. m. III. p. 102.

15 פוּץ dispergi. 1. *s. præt. H.* W. r. 36. m. II. p. 143. annot. I. β. p. 152.

p. 152. זָרָה sparsit. 1. *c f. præt. P.*W. r. 34. m. II. 2. p. 141. r. 7 m. III. p. 14. תָּמַם absolvit, defecit. 1. *c. f. præt. H.*W r. 41. m II. p. 173. m. III. p. 174. m V. 3. p. 176 טֻמְאָה *f.* immundities. *r.* טָמֵא immundus fuit.
17 חָלַל perforatus est. *al.* נָחַל possedit. 2 *præt. N.*
18 סִיג *m.* scoria. כֹּל omnis. *r.* כָּלַל perfecit. נְאֹשֶׁת *c.* æs. *r.* נָחַשׁ auguratus est. בְּדִיל *m.* stannum. *r.* בדל. בַּרְזֶל *m.* ferrum *r.* ברז. עוֹפֶרֶת *f.* plumbum. עָפָר pulvis. כּוּר *m.* fornax. כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit.
19 הָיָה fuit. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128. r. 30. p. 99. קָבַץ collegit.
20 קְבֻצַת *f.* congregatio. נָפַח sufflavit. *inf. k.* W. r. 38. annot. 2. p. 169. נָתַךְ fusus fuit *H.* fudit. *inf. H.* חֵמָה *f.* ira. *r.* יָחַם caluit. ינח *H.* posuit, collocavit. 1 *præt. H.* W. r. 37. m p. 158. נָתַךְ 1. *præt H.* W. 38. p. 166.
21 כָּנַס collegit. עֶבְרָה *f.* furor *r.* עָבַר transiit.
22 הִתּוּךְ *m.* fusio. *r.* נָתַךְ 2. *m. pl. f. Hoph* W r. 38. p. 66. & r. 167.
24 טָהֵר mundus fuit. *part. f. Pyh.* W. r. 7. m. III. p. 15. גֶּשֶׁם *m.* pluvia. W. r. 46. m. V. p. 212. r. 44. *. p. 191. זַעַם indignatio. *r.* זָעַם.
25 קֶשֶׁר *m.* conjuratio. אֲרִי *m.* leo. *r.* אָרָה carpsit. שָׁאַג rugiit. טָרַף rapuit. טֶרֶף *m.* raptum. נֶפֶשׁ *c.* anima. חֹסֶן *m.* robur. יְקָר *m.* pretium. לָקַח accepit. 3. *pl. f. k.*W. r. 38. annot. 3. p. 169. רָבָה multiplicatus fuit. 3. *m. pl. præt. H.* W. r. 34. m. I. p. 135.
26 כֹּהֵן *m.* sacerdos. חָמַס vim fecit. תּוֹרָה *f.* lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. חֹל *m.* profanum. *r.* חָלַל. בדל *H.* separavit, distinxit. טָהוֹר *m.* mundus, purus. *r.* טָהֵר mundus fuit. עָלַם abscondit. 3. *m. præt. H.* W. r. 30. m. II. p. 120. חָלַל perforatus est. 1. *f. N.* W. r. 41. m. I. p. 172. m. V. *except.* α. p. 175. (27) קֶרֶב *m.* medium. זְאֵב *m.* lupus. אָבַד periit. בָּצַע quæstum fecit. בֶּצַע *m.* segmentum. *it.* lucrum. (28) נָבִיא *m.* propheta. טוּחַ oblinere, incrustare. 3. *pl. m. præt. k.*W. r. 36. m. I. p. 154. תָּפֵל *m.* ineptum, insulsum. חָזָה vidit. *part. pl. m. k.*W. r. 34. m. I. p. 135. קָסַם divinavit. כָּזָב *m.* mendacium. (29) עָשַׁק oppressit, fraudavit.

עשק

עֹשֶׁק *m.* oppressio. גָּזַל rapuit. גָּזֵל *m.* rapina. עָנִי *m.* afflictus, pauper. *r.* עָנָה respondit, exaudivit. אֶבְיוֹן *m.* egenus. *r.* אָבָה voluit. יָנוּ 3. *m. pl. præt. H.* W. r 37. m. IV. p. 163. & r. 34. m. p. 135. מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. (30) בִּקֵּשׁ quæsivit. גָּדַר sepsit. גָּדֵר *m.* sepes. עָמַד stetit. פֶּרֶץ *m.* ruptura. שִׁחֵת corrupit. מָצָא invenit.

31 עֶבְרָה *f.* excandescentia. כִּלָּה consumtus est. 1. *f. præt. Pih.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. דֶּרֶךְ c. via. *r.* דָּרַךְ calcavit. ראש *m.* caput.

CAP. XXIII.

2 בֵּן *m.* filius. נָשִׁים *f. pl.* fœminæ. *r.* נָשָׁה oblitus est. בַּת *f.* filia. אֵם *f.* mater. *r.* אמם. הָיָה fuit. 3. *c. pl. præt. k.* W r. 34. m. I. p. 136.

3 זָנָה scortatus est. 3. *f. k.* W. r 34. m. II. 2. *β*. p. 143. נְעוּרִים *f. pl.* pueritia. *r.* נָעַר excussit, rudit. זָנָה 3. *pl. præt. k.* W. r. 7. m I. p. 136. מָעַךְ compressit. 3. *pl. præt. Pyh.* W. r 34 m III. p 14 שַׁד *m.* mamma. עָשָׂה fecit. 3. *pl. præt. Pih.* W. r. 34 m. I p. 136. דַּד *m.* uber, mamma. בְּתוּלִים *m. pl.* virginitas. *r.* בתל.

4 שֵׁם *m.* nomen. גָּדוֹל *m.* magnus. magnificus. אָחוֹת *f.* soror. הָיָה 3. *f k.* W. r. 34 m. II. 2. *β*. 143. יָלַד peperit. 3. *f. k.* W r 37. m. II. p 160.

5 זָנָה 3. *f. k.* W. r. 33. 2. p 126. & annot. I. *β*. p. 131. עָגַב adamavit, dilexit. 3. *f. k.* W. r. 23. m III. 2. p. 83 r. 30. m. II. 2. p. 104. & except p. 105 אָהַב dilexit. *part. P.* קָרוֹב *m.* propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit.

6 לְבוּשׁ *m.* indumentum. *r.* לָבַשׁ vestivit se. תְּכֵלֶת hyacinthus. *r.* תכל. פֶּחָה *m.* dux. סָגָן antistes. בָּחוּר *m.* electus, juvenis. *r.* בָּחַר elegit. חֶמֶד *m.* desiderium. פָּרָשׁ *m.* eques. רָכַב equitavit. סוּס *m.* equus.

7 נָתַן dedit. 3 *f. k.* W r. 38. p. 166. תַּזְנוּת *f.* scortatio. *r.* זָנָה scortatus est. מִבְחָר *m.* delectum. *r.* בָּחַר. גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל volvit. טָמֵא immundus fuit. 3. *f. s. præt. N.* (8) עָזַב reliquit. שָׁכַב cubuit.

Digitized by Google

עָשָׂה fecit. *P.* subegit. 3. *præt. P.* שָׁפַךְ fudit, effudit.
9 יַד *c.* manus. (10) גָּלָה migravit, retexit. 3. *pl. præt. P.* W.r.34.m.I.p.136. עֶרְוָה *f.* nuditas, verenda. *r.* עָרָה nudatus est. לָקַח accepit. חֶרֶב *f.* gladius. הָרַג occidit. הָיָה fuit. 3. *f. f. K.* W. r. 33. annot. 2. *β.* I. *α.* p. 132. נָשִׁים *f. pl.* fœminæ. *r.* נָשָׁה oblitus fuit. שְׁפוּט *m.* judicium. עָשָׂה fecit. 3. *pl. præt. k.* W.r.34. m.I.p.136. (11) רָאָה vidit. 3. *f. f. fut. k.* W. r. 33. annot. I. *β.* p. 131. שִׁחֵת corrupit. 3. *f. f. H.* עֲגָבָה *f.* adamatio, amor. *r.* עָגַב adamavit. זְנוּנִים *m. pl.* scortationes. *r.* זָנָה scortatus est.
12 מִכְלוֹל *m.* perfectio. *r.* כָּלַל perfecit.
14 יָסַף addidit. 3. *f. f. H.* W.r.37.m.IV.p.163. חָקָה expressit. *part. f. m. Pyb.* W. r. 33. 5. p. 129. קִיר *m.* paries. צֶלֶם *m.* imago. כַּשְׂדִּים Chaldæi. חָקַק descripsit. שָׁשַׁר minium. *al.* indicum.
15 חֲגוֹר *m.* accinctus. *r.* חָגַר cinxit, accinxit. אֵזוֹר *m.* cingulum. *r.* אָזַר cinxit. מָתְנַיִם *m. d.* lumbi. *r.* מתן. סָרַח lxuriavit, redundavit. *part. Pah.* טָבַל intinxit. *part. Pah.* ראשׁ *m.* caput. מַרְאֶה *m.* visio. *r.* רָאָה vidit. שָׁלִישׁ *m.* tribunus, dux. שָׁלשׁ *f.* tres. דְּמוּת *f.* similitudo. *r.* דָּמָה similis fuit. מוֹלֶדֶת *f.* nativitas. *r.* יָלַד genuit. (16) עָגַב 3. *f. k. cum* ה *parag.* שָׁלַח misit. מַלְאָךְ *m.* legatus. *r.* לאך.
17 בּוֹא venire. 3. *pl. f. k.* W.r.36.m.I.p.146. & annot. I. p. 151. מִשְׁכָּב cubile. דּוֹד *m.* dilectus. *pl.* דּוֹדִים amores. יָקַע luxatus fuit. 3 *f. f. k.* W.r.37.m.II.p.161.
18 גָּלָה retexit. 3. *f. f. P.* W.r.33. annot. I. p. 130. יָקַע 3. *f. k.* & נָקַע luxatus est, recessit. (19) רָבָה multus fuit. 3. *f. f. H.* W.r.33.2.p.126. זָכַר meminit. *inf. K.*
20 פִּלֶגֶשׁ *f.* pellex, concubina. בָּשָׂר *m.* caro. חֲמוֹר *m.* asinus. *r.* חָמַר turbatus fuit. זִרְמָה *f.* effluvium, fluxus. *r.* זָרַם inundavit.
21 פָּקַד visitavit. זִמָּה *f.* cogitatio, scelus. *r.* זָמַם cogitavit. שַׁד *m.* mamma.
22 עוּר evigilare. *H.* excitare. *part. f. m. H.* W. r. 36 m. III. p. 148. אָהַב dilexit. בּוֹא I. *f. præt. H.* W.r.36.m.III. p. 149. & annot. I. p. 155. סָבִיב *m.* circuitus.

קרא

23 פְּקוֹד præfectus. שׁוֹעַ princeps. קוֹעַ dux. *al. nomina propria.* קָרָא vocavit.
24 הֹצֶן *m.* currus falcatus. רֶכֶב *m.* currus. גַּלְגַּל *m.* rota. *r.* גָּלַל volvit. קָהָל congregatio. צִנָּה *f.* clypeus. *r.* צנן. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן protexit. קוֹבַע galea. *r.* קָבַע rapuit. שׂוּם ponere. 3.*pl.m.f.H.*W. r. 36. m. III. p. 149. & annot. I. p 151. (25) קִנְאָה *f.* zelotypia. *r.* קָנָא zelotypus fuit. חֵמָה *f.* ira. *r.* יָחַם caluit. אַף *m.* ira, nasus. *r.* אָנַף iratus fuit. אֹזֶן *f.* auris. סוּר recedere. 3.*pl.f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. אַחֲרִית *f.* posteritas. *r.* אַחַר post, postea. נָפַל cecidit. 3.*f.f. k.* W. r. 38. p. 166. אָכַל edit, comedit. 3.*f.N.* (26) פָּשַׁט nudavit, detraxit. בֶּגֶד *m.* perfidia. *it.* vestimentum. כְּלִי *m.* instrumentum, vas. *r.* כָּלָה consumtus est. תִּפְאָרָה & תִּפְאֶרֶת *f.* ornatus. *r.* פָּאַר ornavit. (27) שָׁבַת quievit, cessavit. זְנוּת *f.* scortatio. *r.* זָנָה scortatus est. נָשָׂא tulit. 2.*f.K.* W. r 38. p. 166. זָכַר recordatus est.
28 שָׂנֵא odit, 2.*f.f. præt. k.* W. r. 32. m. II. p. 121.
29 שִׂנְאָה *f.* odium. יְגִיעַ *m.* labor. *r.* יָגַע laboravit. עָזַב reliquit. עֵירֹם *m.* nudus. עֶרְיָה *f.* nuda. *r.* עָרָה nudatus est. זְנוּנִים *m. pl.* scortationes. *r.* זָנָה scortatus est. (30) עָשָׂה fecit. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128.
31 כּוֹס *f.* calix. (32) שָׁתָה bibit. 2.*f.f.k.* W. r. 34. m. I. p. 116. עָמֹק *m.* profundus. רָחָב *m.* latus, amplus. צְחֹק *m.* risus. *r.* צָחַק. לַעַג *m.* subsannatio. מַרְבָּה *f.* ampla. *r.* רָבָה multus fuit. כּוּל capere. *inf. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. (33) שִׁכָּרוֹן *m.* ebrietas. *r.* שָׁכַר inebriatus est. יָגוֹן *m.* mœror, tristitia. *r.* יגה *H.* mœrore affecit. מָלֵא plenus fuit. 2.*f. N.* שַׁמָּה *f.* res stupenda, desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit. שְׁמָמָה desolatio. (34) שָׁתָה bibit. 2.*f.f. præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. מָצָה expressit. 2.*f.f. præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. חֶרֶשׂ *m.* testa. גָּרַם comminuit, confregit. 2.*f.f.P.*W. r. 7. m. III. p. 15. נָתַק laceravit.
35 שָׁכַח oblitus est. שלך *H.* abjecit. גַּו *m.* corpus, tergum. *r.* גוה. נָשָׂא tulit. 2.*f.f. imp. k.*W. r. 38. annot. I. p. 168.
36 נגד *H.* הַגֵּיד nunciavit, 2.*m.f. imp. H.* W, r. 38. p. 166.

תּוֹעֵבָה

Digitized by Google

תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit.
37 נָאַף adulteravit. 3. *pl. præt. P.* יָד *m.* manus. יָלַד genuit. עָבַר transivit. (38) טָמֵא immundus fuit. *P.* polluit. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. *r.* קָדַשׁ paratus, præparatus, sanctus fuit. שַׁבָּת *c.* sabbathum. חָלַל perforatus fuit. *P.* profanavit.
39 שָׁחַט mactavit. תָּוֶךְ *m.* medium.
40 שָׁלַח misit. מֶרְחָק *m.* longinquitas. *r.* רָחַק procul, longe abfuit. רָחַץ lavit. כָּחַל fucavit. עָדָה ornavit. עֲדִי *m.* ornamentum.
41 יָשַׁב sedit. מִטָּה *f.* lectus. *r.* נָטָה inclinavit. כָּבֵד gravis, honoratus fuit *part. P. irreg. cum Dagesch.* שֻׁלְחָן *m.* mensa. *r.* שָׁלַח misit. עָרַךְ ordinavit. קְטֹרֶת *f.* suffitus. *r.* קָטַר adolevit, suffivit. שֶׁמֶן *m.* oleum. שׂוּם ponere. 2. *f. f. præt. k.* W. r. 36. p. 145.
42 קוֹל vox. הָמוֹן *m.* fremitus, multitudo *r.* הָמָה tumultuatus fuit. שָׁלֵו *m.* tranquillus. *r.* שָׁלָה tranquillus fuit. רֹב *m.* multitudo. *r.* רָבַב multus fuit. בּוֹא *part. pl. m. Hoph.* W. r. 36. m. IV p. 155. סוֹבָאִים *m. pl.* ebriosi, *al.* Sabæi. *r.* סָבָא ingurgitavit se. מִדְבָּר *m.* desertum. *r.* דָּבַר. צָמִיד *m.* copulatus. *it.* armilla. *r.* צמר *m.* conjugavit. עֲטָרָה, עֲטֶרֶת *f.* corona. *r.* עָטַר circumcinxit. (43) בָּלֶה *m.* בָּלָה *f.* vetus, vetula. *r.* בָּלָה inveteratus est. נִאֻפִים *m. pl.* adulteria. *r.* נָאַף adulteravit. זָנָה scortatus est. 3. *pl. fut. k.* W. r. 14. *e.* p. 188. (44) זוֹנָה *f.* meretrix.
45 צַדִּיק *m.* justus. נָאַף *part. pl. k.* (46) עָלָה ascendit. 2. *m. f. imp. H.* W. r. 30. p. 101. נָתַן dedit. *inf. k.* W. r. 38. annot. 2. p. 169. זַעֲוָה commotio & *literis transpositis* זְוָעָה *r.* זוּעַ movere, commovere se. בַּז *m.* præda. *r.* בָּזַז prædatus est.
47 רָגַם lapidavit. אֶבֶן *f.* lapis. בָּרָא creavit. *P.* discidit. *inf. P.* W. r. 7. m. III p. 15 חֶרֶב *f.* gladius. הָרַג occidit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104. & r. 10 m. II. *β.* *a.* p. 31. בַּיִת *m.* domus. אֵשׁ *c.* ignis. שָׂרַף ussit.
48 שָׁבַת 1. *c. f. præt. H.* W. r. 40 p. 171. יָסַר castigavit, erudivit. 3. *pl. præt. ex N.* & *Hithp. ex Niph.* י *dagessatum est, ex Hithp.* ת *dagessatum.* W. r. 37 p. 166. &

pro

pro ה præform. hic est ב ex Niph. W. r. 43. β. lin. 25. 4. p. 183. זִמָּה cogitatio, scelus. r. זָמַם cogitavit.
חֵטְא (pro חֵטְא) m. peccatum. נָשָׂא tulit. 2. f. pl. f. k. W. r. 32. annot. I. p. 122. יָדַע scivit. 2. m. pl. præt. K.

CAP. XXIV.

1 אָמַר dixit. inf. k. W. r. 30. m. II. p. 102. & r. 5. p. 10.
2 כָּתַב scripsit. imp. 2. m. k. W. r. 10. p. 29. שֵׁם m. nomen. יוֹם m. dies. עֶצֶם c. os, substantia, ipsemet. סָמַךְ nixus est, sustentavit, posuit. מֶלֶךְ m. rex.
3 מָשַׁל dominatus est, parabolice locutus est. מְרִי m. rebellio. r. מָרָה rebellis fuit. מָשָׁל m. parabola. שָׁפַת disp[o]suit, apposuit. סִיר c. olla. יָצַק fudit.
4 אָסַף congregavit. נֵתַח m. frustum. יָרֵךְ f. femur. כָּתֵף f. humerus. מִבְחָר m. delectus. r. בָּחַר elegit. מָלֵא plenus fuit. imp. P.
5 צֹאן c. oves, grex. לָקַח accepit. inf. k. W. r. 38. p. 170. דּוּר m. pyra, rogus. r. דּוּר habitare. רַתַּח fervefecit. imp. 2. f. m. P. רְתָחִים m. pl. fervores. בָּשַׁל coctus fuit. תָּוֶךְ m. medium.
6 עִיר f. urbs. דָּם m. sanguis. חֶלְאָה f. spuma, ærugo יָצָא exivit. נָפַל cecidit. גּוֹרָל m. sors. r. גרל.
7 צְחִיחַ m. nitor, ariditas, fastigium r. צָחַח candidum, serenum fuit. סֶלַע m. petra. שׂוּם ponere. 3. f. f. præt. k. W. r. 36. m. I. p. 146. & r. 35. p. 144. שָׁפַךְ fudit. כָּסָה texit. inf. P. W. r. 33. 4. p. 129. עָפָר m. pulvis.
8 עָלָה ascendit. inf. H. W. r. 33. 4. p. 128. & r. 30. p. 101. חֵמָה f. æstus iræ. r. יָחַם incaluit. נָקַם ultus est. נָקָם m. נְקָמָה f. ultio. נָתַן dedit. I. m. f. præt. k. W. r. 39. p. 170. כָּסָה inf. N. W. r. 33. 4. p. 128.
9 גָּדַל magnus fuit, crevit. I. f. H. מְדוּרָה f. pyra, focus. r. דּוּר habitare. (10) רָבָה multus fuit. 2. m. f. imp. H. W. r. 33. 3. p. 127. דָּלַק arsit. אֵשׁ c. ignis. תָּמַם absolvit. imp. H. W. r. 41. m. I. p. 171. m. V. p. 174. רָקַח condivit מֶרְקָחָה f. condimentum, unguentatio r. רָקַח. חָרַר adustus fuit. 3. m. pl. f. N. W. r. 7. m. III. p. 15. & r. 24. m. I. p. 171.

עמד

11 עָמַר stetit. *imp. H.* W. r. 30. p. 101. גַּחַל *m.* pruna. רֵק *m.* vacuus. *r.* ריק. יָחַם caluit. 3. *f. f. fut. k.* W. r. 37. m. II. p. 161. חָרַר 3. *f. f. præt. k.* W. r. 41. p. 171. נְחֹשֶׁת *c.* æs, ærugo. *r.* נָחַשׁ auguratus est. נָתַךְ effusus fuit. 3. *f. f. præt. N.* W. r. 38. p. 166. טֻמְאָה *f.* immundities. *r.* טָמֵא. תָּמַם absolvit, perfectus fuit. 3. *f. k.* W. r. 41. m. I. p. 171. & annot. I. *α.* p. 177. r. 44. p. 187. חֶלְאָה spuma.
12 תְּאֻנִים *m. pl.* injuriæ, molestiæ. *r.* און. לָאָה moleste tulit, laboravit, defatigatus est. 3. *fœm. præt. H.* רַב *m.* multus. *r.* רָבַב. חֶלְאָה spuma, ærugo.
13 טֻמְאָה immundities. זִמָּה *f.* scelus. *r.* זָמַם cogitavit, molitus fuit. טָהֵר mundus fuit. *P.* mundavit. נוּחַ quiescere. *inf. H. cum suff.* י.
14 בּוֹא venire. 3. *f. f. præt.* W. r. 36. p. 146. עָשָׂה fe[illegible]. 1. *præt. K.* W. r. 34. II. 2. p. 141. פָּרַע nudavit, retrocessit, irrupit. 1. *f. K.* חוּס parcere. 1. *f. k.* W. r. 36. p. 146. & annot. I. p. 151. נָחַם solatus est. *N.* consolationem cepit. *it.* pœnituit. 1. *f. N.* דֶּרֶךְ via. עֲלִילָה *f.* actio. *r.* עלל *P.* fecit. שָׁפַט judicavit.
16 מַחְמָד *m.* desiderium. *r.* חָמַד desideravit. עַיִן oculus. מַגֵּפָה *f.* plaga. *r.* נָגַף percussit, cæcidit. סָפַד planxit. בָּכָה flevit. דִּמְעָה *f.* lachryma. *r.* דָּמַע lachrymatus est.
17 אָנַק clamavit. *inf. N.* W. r. 7. m. III. p. 14. דָּמַם siluit. *imp. k.* מֵת *m.* mortuus. *r.* מוּת mori. אֵבֶל luctus. פְּאֵר *m.* ornatus. חָבַשׁ ligavit, alligavit. נַעַל *f.* calceus. שׂוּם ponere. 2. *f. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. רֶגֶל *c.* pes. עָטָה obtexit 2. *f. k.* W. r. 33. 2. p. 126. & r. 30. m. II. 2. p. 104. שָׂפָם *m.* mystax, barba. לֶחֶם *m.* panis. אָכַל edit, comedit.
18 בֹּקֶר *m.* mane, diluculum. מוּת 3. *f. f. K.* W. r. 30. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. r. 10. m. II. n. 2. p. 30. אִשָּׁה, אֵשֶׁת *f.* fœmina. עֶרֶב *m.* vespera. *r.* עָרַב miscuit. עָשָׂה fecit. 1. *c. f. k.* W. 33. annot. 1. V. p. 132. צִוָּה præcepit. 1. *c. præt. Pyh.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141.
19 נגר *H.* הִגִּיד indicavit. 2. *m. f. H.* נֶגֶד coram.
20 חָלַל perforatus est. *P.* perforavit. *part. P.* מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. *r.* קָדַשׁ sanctus, præparatus, consecratus fuit. גָּאוֹן *m.* su-

Digitized by Google

m. superbia. r. גָּאָה altus fuit. עֹז m. robur. r. עָזַז roboravit. מַחְמַד desiderium. מַחְמָל m. indulgentia. r. חָמַל pepercit. נֶפֶשׁ c. anima. עָזַב reliquit. חֶרֶב f. gladius. נָפַל cecidit.

23 פְּאֵר ornamentum. רֹאשׁ m. caput. סָפַד planxit. בָּכָה flevit. מָקַק H. tabuit. 2. m. pl. præt. N. W. r. 41. p. 171. m. III. p. 174. עָוֹן m. perversitas. נָהַם fremuit. 2. m. pl. præt. k. אָח m. frater.

24 מוֹפֵת m. prodigium. r. יָפַת. (25) לָקַח accepit. inf. k. cum aff. W. r. 38. annot. 3. p. 169. מָעוֹז m. robur. r. עָזַז. מָשׂוֹשׂ m. gaudium. r. שׂוּשׂ gaudere, lætari. תִּפְאָרָה f. ornatus. r. פָּאַר ornavit. מַשָּׂא m. onus, elevatio. r. נָשָׂא tulit.

26 פָּלִיט m. profugus, effugiens. r. פָּלַט evasit. הַשְׁמָעוּת f. auditus. r. שָׁמַע audivit. אֹזֶן f. auris.

27 פָּתַח aperuit. פֶּה m. os. אלם N. mutus factus est. 2. f. N. הָיָה 2. præt. k. W. r. 34. p. 141. יָדַע cognovit.

CAP. XXV.

2 שׂוּם ponere. imp. H. W. r. 36. not. ad m. III. p. 150. פָּנִים m. pl. facies, aspectus. r. פָּנָה aspexit. נָבָא prophetavit. imp. N. שָׁמַע audivit, attendit.

3 הֶאָח euge. מִקְדָּשׁ m. sanctuarium. r. קָדַשׁ paratus, sacratus fuit. חָלַל perforatus fuit. N. profanatus est. 3. præt. N. W. r. 41. m. V. α. p. 175. אֲדָמָה c. terra. r. אָדַם splenduit, rubuit. שָׁמֵם desolavit, desolatus fuit. 3. f. sing. præt. N. הָלַךְ ambulavit, ivit. גּוֹלָה f. transmigratio, exilium. r. גָּלָה migravit.

4 נָתַן dedit. קֶדֶם m. antiquitas. it. oriens. r. קָדַם antevertit, anteivit. מוֹרָשָׁה f. hæreditas. r. יָרַשׁ hæreditavit. יָשַׁב sedit. P. collocavit. טִירָה f. palatium, castellum. r. טִיר. מִשְׁכָּן m. habitatio. r. שָׁכַן habitavit. אָכַל edit, comedit. 3. pl. f. k. W. r. 30. m. I. 1. p. 102. פְּרִי m. fructus. שָׁתָה bibit, ebibit. חָלָב lac.

5 נָוֶה m. habitaculum. r. נָוָה. גָּמָל m. camelus מַרְבֵּץ m. cubile. r. רָבַץ cubuit. צֹאן c. oves, grex. יָדַע scivit.

 cogno-

Digitized by Google

cognovit. (6) מָחָא percussit, complosit. *inf. k.* W. r. 48. m. IV. p. 228. רָקַע expandit. *it.* plausit. רֶגֶל *c. sed* *. *sæp.* pes. *r.* רָגַל obtrectavit. שָׂמַח lætatus, hilaris fuit. שְׁאָט *m.* contemtus, depopulatio. *al. inf. k. r.* שָׁאַט. נֶפֶשׁ . *sed f. sæpius* anima.

7 נָטָה inclinavit, extendit se. 1. *sing. præt. k.* W. r. 34. m. II. p. 141. נָתַן dedit. 1. *c. præt. k. cum aff.* בַּג cibus. *al. pro* בַּז *m.* præda. *r.* בָּזַז prædatus est. W. r. 31. 5. p. 112. גּוֹי *m.* gens. כָּרַת excidit. 1. *præt. H. cum aff.* עַם *c.* populus. *r.* עָמַם texit. אָבַד periit. 1. *præt. H.* שׁמד *H.* perdidit, disperdidit. (9) פָּתַח aperuit. *part. k.* כָּתֵף, כָּתֵף *f.* humerus, latus. עִיר *f.* urbs, civitas. *cum* ה *dem. separat.* W. r. 18. m. III. 1. p. 49. קָצֶה *m.* finis, extremitas. צְבִי *m.* decus, gloria. *r.* צָבָה intumuit.

10 זָכַר recordatus fuit. (11) שְׁפָטִים *m. pl.* judicia. *r.* שָׁפַט judicavit. יָדַע scivit, cognovit.

12 נָקָם *m.* ultio. *r.* נָקַם ultus est, ultionem sumsit. *inf. K.* אָשַׁם deliquit, reus fuit. *it.* desolatus fuit. W. r. 23. 2. p. 13. (13) בְּהֵמָה *c.* bestia. *r.* בהם. חָרְבָּה *f.* vastatio. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit. חֶרֶב *f.* gladius. נָפַל cecidit. 3. *f. k.*

14 נְקָמָה *f.* ultio, vindicta. אַף *m.* ira. *r.* אָנַף iratus fuit. חֵמָה *f.* æstus iræ. *r.* יָחַם caluit. (15) נָקַם 3. *m.* . *fut. N.* מַשְׁחִית *m.* corrumpens, perdens. *it.* corruptio. *r.* שָׁחַת corrupit. אֵיבָה *f.* inimicitia, odium. *r.* אָיַב inimicatus est. עוֹלָם *m.* seculum. *r.* עלם *N.* latitavit.

16 אָבַד periit. 1. *c. præt. H. cum aff.* W. r. 30. 2. p. 104. שְׁאֵרִית residuum. חוֹף *m.* portus. *r.* חָפַף texit. יָם *m.* mare. *r.* ימם. (17) עָשָׂה fecit. 1. *c. præt. k.* גָּדוֹל *m.* magnus. *r.* גָּדַל magnus fuit. תּוֹכַחַת *f.* correptio. *r.* יכח *H.* arguit. נָתַן dedit. *inf. k.* W. r. 38. annot. 2. p. 169. & r. 39. p. 170.

CAP. XXVI.

[illegible] euge! שָׁבַר fregit. דֶּלֶת *f.* ostium. W. r. 46. m. IV. 1. p. 209. עַם populus. סָבַב circuivit. *Niph.* conver-

Digitized by Google

versus fuit. 3. *sing. fœm. præt. N.* W. r. 41. β. 78. מָלֵא plenus fuit. 1. *sing. fut. N. cum* ה *parag.* W. r. 24. m. III. 2. p. 86. חָרֵב siccatus, vastatus fuit. 3. *f. sing. præt. Hoph.* (3) עָלָה ascendit. 1. *præt. & inf. H.* W. r. 30. 2. p. 105. & r. 33. 4. δ. p. 129. גּוֹי *m.* gens. רַב multus. *r.* רָבַב multus fuit. יָם *m.* mare. *r.* ימם. גַּל *m.* cumulus. *it.* fluctus *r.* גָּלַל volvit.

4 שִׁחֵת *Pih.* corrupit, perdidit. חוֹמָה *f.* murus. *r.* חמה. הָרַס destruxit. מִגְדָּל *m.* turris. *r.* גָּדַל magnus fuit. סִחָה *P.* expurgavit, abrasit. עָפָר *m.* pulvis. נָתַן dedit. צְחִיחַ *m.* nitor, arduus locus. *r.* צָחַח nitidus, nitens fuit. סֶלַע *m.* petra.

5 מִשְׁטַח *m.* expansio. *r.* שָׁטַח expandit. חֵרֶם *m.* devotum. *it.* rete. *r.* חרם *H.* anathematizavit. תָּוֶךְ *m.* medium. W. r. 46. ζ. p. 199. בַּז *m.* præda. *r.* בָּזַז prædatus est.

6 בַּת *f.* filia. W. 46. m. II. r. p. 204. *r.* בָּנָה ædificavit. שָׂדֶה *m.* ager. חֶרֶב *f.* gladius. הָרַג occidit, interfecit. 3. *f. pl. fut. N.*

7 בּוֹא venire. *part. H.* W. r. 36. annot. IV. p. 154. מֶלֶךְ *m.* rex. *r.* מָלַךְ regnavit. צָפוֹן *f.* septentrio. *r.* צָפַן abscondit. סוּס *m.* equus. רֶכֶב *m.* currus. *r.* רָכַב equitavit, vectus fuit *curru.* פָּרָשׁ *m.* eques. קָהָל congregatio, cœtus.

8 דָּיֵק *m.* munitio, antemurale. שָׁפַךְ fudit, effudit. סֹלְלָה *f.* agger, vallum. *r.* סָלַל aggeravit. קוּם surgere. *H.* erexit, statuit. צִנָּה *f.* clypeus, scutum. *r.* צנן.

9 מְחִי *m.* aries, *machina bellica.* *r.* מָחָה delevit, abstersit. קֹבֶל coram, ex adverso. נָתַן dedit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 167. חוֹמָה *f.* murus. *r.* חמה. מִגְדָּל *m.* turris. *r.* גָּדַל magnus fuit. נָתַץ diruit, destruxit. W. r. 38. p. 167.

10 שִׁפְעָה *f.* agmen, abundantia. *r.* שפע. כָּסָה obtexit. 3. *m. f. P. cum aff.* אָבָק *m.* pulvis. קוֹל *m.* vox. גַּלְגַּל *m.* orbis, rota. *r.* גָּלַל volvit, devolvit. רָעַשׁ movit se. שַׁעַר *m.* porta. מָבוֹא *m.* aditus, introitus. *r.* בוא. עִיר *f.* civitas. בָּקַע scidit, rupit. *pa... sing. Pyh.*

11 פַּרְסָה *f.* ungula fissa. *r.* פרס divisit. רָמַס conculcavit. חוּץ foris *it. nom.* platea. מַצֵּבָה *f.* statua. *r.* יצב *H.* statuit. עֹז *m.* robur. *r.* עָזַז roboravit. יָרַד descendit.

3. *f. k.*

f.k. W.r.39.m.II.p.161. (12) שָׁלַל spoliavit, prædatus est. חַיִל *m.* robur, opes. בָּזַז prædatus, deprædatus est. רְכֻלָּה *f.* mercatura. *r.* רכל. הָרַס diruit. בַּיִת *m.* domus. חֶמְדָּה desiderium. *r.* חָמַד desideravit. אֶבֶן *f.* lapis. עֵץ *m.* lignum. שׂוּם ponere. 3.*pl.f.* *H.*W.r.36.annot.1.p.146.& m.III.p.148.

13 שָׁבַת quievit, cessavit. *H.* cessare fecit. הָמוֹן *m.* fremitus, turba, strepitus. *r.* הָמָה tumultuatus fuit. שִׁיר *m.* canticum. *r.* שׁוּר cantare. כִּנּוֹר *m.* cithara. *r.* כנר. שָׁמַע audivit. 3.*f.* *N.*

14 בָּנָה ædificavit, exstruxit. 2.*f.* *N.*

15 מַפֶּלֶת *f.* casus, ruina, cadaver. *r.* נָפַל cecidit. אָנַק clamavit. *inf.k.* חָלָל confossus. הָרַג occidit, interfecit. *inf.* *N.*W. r. 24.4. p. 87. & r. 18.2. p. 55. הֶרֶג *m.* occisio, cædes. אִי *m.* insula, regio.

16 יָרַד descendit. כִּסֵּא solium, thronus. נָשִׂיא *m.* princeps. *r.* נָשָׂא tulit. סוּר recedere. *H.* removere. מְעִיל *m.* pallium. *r.* מָעַל prævaricatus est. בֶּגֶד *m.* perfidia. *it.* vestimentum. *r.* בָּגַד perfide egit. רִקְמָה *f.* acupictum. *r.* רָקַם acupinxit. פָּשַׁט exuit, detraxit. חֲרָדָה *f.* tremor, trepidatio. *r.* חָרַד tremuit. לָבַשׁ vestivit se, induit. יָשַׁב sedit, habitavit. רֶגַע *m.* momentum. *r.* רָגַע disrupit, disruptus fuit. שָׁמֵם desolatus est, obstupuit. (17) קִינָה *f.* lamentatio. *r.* קִין *P.* lamentatus est. אֵיךְ quomodo. אָבַד periit, interiit. יָשַׁב sedit, consedit. *part.* *N.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. 3.*f.* *præt.* *Pyh.* *cum præf.* ה. חָזָק *m.* validus, valens. חִתִּית *m.* terror. *r.* חָתַת fractus, territus fuit. (18) חָרַד tremuit, trepidavit. 3.*f.* *k.* W.r.23.2.p.83.& r.30. m. I. p. 102. בהל *N.* turbatus est. יָצָא exivit. *inf.* *k.* W. r. 37. annot.2.p. 165.

19 נָתַן *inf.* *k.* W. r. 38. annot. 2. p. 169. & r.39. p.170. חָרֵב siccatus, vastatus fuit. *part.* *sing.* *f.* *N.* עָלָה scandit, ascendit. *inf.* *H.*W.r.33.4.p.129.&130. תְּהוֹם *c.* abyssus. *r.* תהם. כָּסָה texit. רַב *m.* multus. *r.* רָבַב multus fuit.

20 בּוֹר fovea. תַּחְתִּי *m.* inferior. חָרְבָּה *f.* vastitas. *r.* חָרַב. יָשַׁב sedit, habitavit. 2.*f.k.*W.r.37.m.II. p.161. צְבִי *m.* decus, gloria. *r.* צָבָה intumuit. חַי *m.* vivens. *r.* חיה

Digitized by

חָיָה vixit. (21) בַּלָּהָה terror. r. בהל. בִּקֵּשׁ quæsivit, petiit. 2.f.f.f.Pyh. W.r. 1. p.6. r. 11,2.p.34.r.26.4. p.91.& r.44.μ.p.192. מָצָא invenit. 2.f.fut. N.

CAP. XXVII.

2 נְשָׂא tulit. imp.k. W.r. 38. annot. 1.p.169. קִינָה f. lamentatio. r. קין P. lamentari.
3 יָשַׁב sedit, habitavit. part.f. k. cum י parag. מָבוֹא m. aditus, introitus. r. בוא. יָם m. mare. r. ימם. רֹכֶלֶת f. mercatrix, negotiatrix. r. רכל. עַם m. populus. r. עָמַם texit. אִי m. insula, regio. רַב m. multus. r. רָבַב. כָּלִיל m. perfectum. r. כָּלַל perfecit. יֳפִי m. pulchritudo. r. יָפָה pulcher fuit.
4 לֵב & לֵבָב m. cor. גְּבוּל m. terminus. r. גָּבַל terminavit. בָּנָה ædificavit, exstruxit. כָּלַל 3.præt.k. W.44.μ.p.192.
5 בְּרוֹשׁ m. abies. r. ברש. לוּחַ m. tabula. אֶרֶז m. cedrus. לָקַח cepit, sumpsit. W.r.10.α.p.131. עָשָׂה fecit. inf.k. W.r. 33.4.p.128. תֹּרֶן m. malus.
6 אַלּוֹן m. quercus. r. אָלָה execratus est. מְשׁוֹטִים m. pl. remi. r. שׁוּט itare, circuire. קֶרֶשׁ m. asser, tabula. שֵׁן c. dens, ebur. r. שָׁנַן acuere. בַּת f. filia. r. בָּנָה ædificavit. אָשׁוּר gressus. al. Assyrius. אִי insula.
7 שֵׁשׁ m. byssus. רִקְמָה f. acupictum. r. רָקַם acupinxit. מִפְרָשׂ m. extensio. r. פָּרַשׂ expandit. הָיָה inf.k. נֵס m. vexillum, signum. r. נָסַס vexillum erexit. תְּכֵלֶת f. hyacinthus. r. תכל. אַרְגָּמָן m. purpura. r. אָרַג texuit. כָּסָה texit. part.P. (8) שָׁט m. remex. r. שׁוּט itare, circuire. חָכָם m. sapiens, peritus. חֹבֵל m. gubernator nauticus, nauta. זָקֵן m. senex.
9 חָזַק invaluit. H. apprehendit, confirmavit. part.H. בֶּדֶק m. rima, fissura. r. בָּדַק inquisivit. אֳנִי c. navis, classis. r. אָנָה mœstus fuit, luxit. מַלָּחִים m. pl. nautæ. עָרַב miscuit, negotiatus est, oppignoravit. מַעֲרָב m. occidens. it negotiatio. r. עָרַב.
10 חַיִל m. robur, exercitus. אֱנוֹשׁ m. homo. pl. viri. r. אָנַשׁ æger fuit. מִלְחָמָה f. bellum. r. לָחַם vesci, pugna-

gnare. מָגֵן *m.* clypeus, ſcutum. *r.* גָּנַן protexit. כּוֹבַע *m.* galea. *r.* כבע. תָּלָה ſuſpendit. W. r. 34. 3. p. 136. הָדָר *m.* honor. (11) חוֹמָה *f.* murus. *r.* חמה. סָבִיב *m.* circuitus. *adv.* circum, circa. *r.* סָבַב circuivit. מִגְדָּל *m.* turris. *r.* גָּדַל magnus fuit. שְׁלָטִים *m. pl.* ſcuta, umbones. *r.* שָׁלַט dominatus eſt.

12 סֹחֶרֶת *f.* negotiatrix. *r.* סָחַר circuivit *negotiandi cauſa*, mercatus eſt. רֹב *m.* multitudo. *r.* רָבַב multus fuit. הוֹן *m.* ſubſtantia, opes. כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. בַּרְזֶל *m.* ferrum. *r.* ברז. בְּדִיל *m.* ſtannum. *r.* בדל. עוֹפֶרֶת *f.* plumbum. *r.* עפר. עִזְבוֹנִים *m. pl.* nundinæ. *r.* עָזַב reliquit, deſeruit.

13 רֹכֵל *m.* negotiator, mercator. נֶפֶשׁ *c.* anima. אָדָם *m.* homo. *r.* אָדַם. כְּלִי *m.* inſtrumentum, vas. *r.* כָּלָה conſummatus fuit. נְחֹשֶׁת *c.* æs, ærugo. *r.* נָחַשׁ auguratus eſt. (14) סוּס *m.* equus. פָּרָשׁ *m.* eques. *r.* פָּרַשׁ expoſuit. פֶּרֶד *m.* mulus. *r.* פָּרַד ſeparavit.

15 סְחֹרָה *f.* mercatura. *r.* סָחַר. יָד *c.* manus. קֶרֶן *c.* cornu. שֵׁן *c.* dens, ebur. *r.* שָׁנַן acuit. הָבְנִים *m. pl.* ebena ligna. *r.* הבן. *cum* ו *epenth.* W. r. 17. ו p. 46. שׁוּב reverti. *H.* adduxit, reverti fecit. אֶשְׁכָּר *m.* donarium, munus. *r.* שָׁכַר inebriatus fuit.

16 אֲרָם Syria. מַעֲשֶׂה *m.* factum, opus. *r.* עָשָׂה fecit. נֹפֶךְ *m.* chryſopraſus, gemmæ ſpecies. בּוּץ *m.* byſſus. רָאמוֹת *f. pl.* ſandaſtri, corallia. *part. pl. f. cum* א *epenth.* W. r. 36. m. I. p. 146. *r.* רום altum, elatum eſſe. כַּדְכֹּד *m.* pyropus. *r.* כרד.

17 חִטָּה *f.* triticum. *r.* חָנַט condivit aromatibus. דְּבַשׁ *m.* mel. שֶׁמֶן pinguedo, oleum. צֳרִי & צְרִי *m.* opobalſamum. *r.* צרה.

18 יַיִן *m.* vinum. צֶמֶר *m.* lana. צַחַר *m.* candor.

19 מְאוּזָּל vagus. *part. Pyh.* *r.* אָזַל abiit. *al.* netum. עִזְבוֹנִים negotiationes, nundinæ. עָשׁוֹת nitidum, terſum. קִדָּה *f.* caſia. *r.* קָדַד inclinavit. קָנֶה *m.* canna, calamus. *r.* קָנָה poſſedit, emit. מַעֲרָב negotiatio.

20 בֶּגֶד *m.* perfidia. *it.* veſtis. *r.* בָּגַד prævaricatus fuit. חֹפֶשׁ *m.* libertas. רֶכֶב & רִכְבָּה *m.* currus.

21 נָשִׂיא *m.* princeps. *r.* נָשָׂא tulit, ſumpſit. כַּר *m.* paſcuum, agnus. *r.* כרר. אַיִל *m.* aries. עַתּוּדִים *m. pl.* hirci.

עתד

r. עָתַד paravit (22) רֹאשׁ m. caput. בֶּשֶׂם & בֹּשֶׂם m. aroma. אֶבֶן lapis. יָקָר m. pretiosus, honorabilis. זָהָב m. aurum.
24 מַכְלוּל m perfectio r. כָּלַל absolvit. גְּלוֹם m pallium. r. גָּלַם convolvit. גֶּנֶז thesaurus. בְּרֹמִים m. pl. vestes pretiosæ r. ברם חֶבֶל m. corruptio, funis, laqueus חָבַשׁ ligavit, alligavit. part. Pah. אֲרֻזִים m. pl. cedrata, cedrinæ capsæ, r. ארז. מַרְכֹּלֶת f. mercatus r. רכל.
25 אֳנִי c. navis, classis. r. אָנָה mœstus fuit, luxit שָׁרוֹת f. pl. muri. it. munera r. שׁוּר canere, munera deferre. מָלֵא plenus fuit. כָּבַד gravis, honoratus fuit
26 בּוֹא venire. 3. pl. præt. H. W. r. 36. annot. IV. p. 154. שָׁטִים depopulantes. r. שָׁאַט depopulatus est. al. remiges. al. itantes. r. שׁוּט itare, circuire. רוּחַ spiritus. קָדִים m. oriens. r. קָדַם antevertit, anteivit. שָׁבַר fregit.
27 קָהָל m. cœtus. נָפַל cecidit, dejecit, vel demisit se. מַפֶּלֶת f. casus, cadaver. r. נָפַל.
28 זְעָקָה f. clamor. r. זָעַק clamavit. רָעַשׁ movit se. מִגְרָשׁ expulsio, suburbium. r. גָּרַשׁ expulit.
29 יָרַד descendit. תָּפַשׂ apprehendit. מָשׁוֹט m. remus. r. שׁוּט עָמַד stetit. (30) שָׁמַע audivit. H. sonum edidit. מַר m מָרָה f. amarus, a. it. amare, amaritudo. r. מָרַר amarus fuit. עָלָה ascendit. 3. f. k. עָפָר m. pulvis. אֵפֶר m. cinis. פלשׁ Hitpb. volvere, volutare se.
31 קָרַח glabravit se, calvitium sibi induxit. 1. præt. H. קָרְחָא pro קָרְחָה f. calvitium. חָגַר cinxit. שַׂק m. saccus. בָּכָה flevit, deflevit. 3. præt. k. W. 34. p. 135. מִסְפֵּד m. planctus. r. סָפַד planxit.
32 נְהִי & נִי lamentum. r. נָהָה lamentatus est. קִינָה f. lamentatio. r. קִין P. lamentari. W. r. 36. m. V. p. 156. דֻּמָּה succisa. r. דּוּם silere. b. l. significatio est ex דָּמָה similis. it. excisus fuit. (33) יָצָא exivit. inf. k. W. r. 44 λ. p. 191 r. 31. m. III. p. 119 t r 32 annot. 7. p. 125. & r. 37. annot. 2 p. 165 שָׂבַע satiatus fuit. H. satiavit. עָשַׁר ditescere. H. ditavit.
34 עֵת c. tempus. r. עָתַת tempestivus fuit. שָׁבַר fregit. part. Niph. מַעֲמַקִּים m. pl. profunditates. r. עָמַק

Digitized by Google

profundus fuit. (35) שָׁמֵם desolavit, desolatus fuit. שָׂעַר horruit. שֵׂעָר horror, pilus. רָעַם tonuit, commotus fuit. (36) שָׁרַק sibilavit, sibilando advocavit. בַּלָּהָה *f.* conturbatio, terror, & *per metathesin* בַּלָּהָה. *r.* בהל *N.* turbatus est.

CAP. XXVIII.

2 נָגִיד *m.* dux. גָּבַהּ altus, elatus fuit. לֵב & לֵבָב *m.* cor. מוֹשָׁב sedes, cathedra. *r.* יָשַׁב sedit, mansit. אָדָם *m.* homo. *r.* אָדַם splenduit, rubuit. נָתַן dedit. 2. *f. k.* W. r. 38. p. 167.

3 חָכָם *m.* sapiens, peritus. סָתַם obturavit, occlusit. *part. Pah.* עָמַם texit, vilis fuit, vilem fecit.

4 חָכְמָה *f.* sapientia. *r.* חָכַם sapiens fuit. תְּבוּנָה *f.* intelligentia. *r.* בִּין intelligere. עָשָׂה fecit. 2. *præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. חַיִל *m.* robur, opus. עָשָׂה 2. *f. k.* W. r. 33. b. p. 232. זָהָב *m.* aurum. כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. אוֹצָר *m.* thesaurus. *r.* אָצַר recondidit.

5 רֹב *m.* multitudo. *r.* רָבַב multus fuit. רְכֻלָּה *f.* mercatura, negotiatio. *r.* רכל. רָבָה multus, multiplicatus fuit. 2. *m. præt H.* W. r. 34. m. II. p. 141.

6 נָתַן dedit. *inf. k.* W. r. 38. annot. 2. p. 196. & r. 39. p. 170.

7 בּוֹא venire. *part. H.* W. r. 36. annot. IV. p. 154. זָר *m.* alienus, extraneus. *r.* זור alienari, abalienare se. עָרִיץ *m.* violentus, tyrannus. *r.* עָרַץ violentia usus fuit. גּוֹי gens. ריק *H.* evacuavit, evaginavit. חֶרֶב *f.* gladius. יֳפִי & יְפִי *m.* pulchritudo. *r.* יָפָה pulcher fuit. חָלַל perforatus est. *P.* profanavit. יִפְעָה *m.* splendor. *r.* יפע.

8 שַׁחַת *m.* corruptio, fovea. יָרַד descendit. *H.* descendere fecit. 3. *f. H.* מות mori, 2. *m. f. præt. k. cum* ה *parag.* W. r. 36. annot. I. p. 147. מְמוֹתִים *m. pl.* mortes. *r.* מות mori. חָלָל *m.* confossus.

9 אָמַר dixit. *inf. k. cum* הֲ *interrog.* W. r. 29. m. I. 2. p. 100. & r. 18. 2. p. 51. & 2. *f. k.* W. r. 30. m. II. p. 102. הָרַג occidit, interfecit.

10 עָרֵל *m.* præputiatus. מות mori. 2. *f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146.

12 נָשָׂא tulit. *imp. k.* W. r. 38. annot. I. p. 168. קִינָה *f.* lamentatio.

Digitized by Google

tatio. *r.* קִין. חָתַם signavit, consignavit. תָּכְנִית *f.* summa, demensum. *r.* תָּכַן expendit, perpendit. מָלֵא *m.* plenus. כָּלִיל *m.* perfectum. *r.* כָּלַל perfecit, absolvit. (13) גַּן hortus. *r.* גָּנַן protexit, obtexit. הָיָה fuit. 2. *præt. k.* W. r. 34. p. 142. אֶבֶן *f.* lapis. יָקָר *m.* pretiosus, honorabilis. מְסֻכָּה *f.* operimentum. *r.* סָכַךְ texit. אֹדֶם *m.* pyropus, rubinus. פִּטְדָה topasius, smaragdus. *r.* פטד יַהֲלֹם adamas. *aut alia gemma.* *r.* הָלַם contudit, obtudit. תַּרְשִׁישׁ *m.* beryllus, thalassius *sive* marinus. שֹׁהַם *m.* sardonyx *al.* onyx. יָשְׁפֵה *m.* jaspis. סַפִּיר *m.* sapphirus. *r.* סָפַר numeravit, narravit. נֹפֶךְ *m.* chrysoprasus, gemmæ species. בָּרֶקֶת *f.* smaragdus, *vel* carbunculus. *r.* בָּרַק fulguravit. מְלָאכָה *f.* opus. *r.* לאך. תֹּף *m.* tympanum. *r.* תפף. נְקָבִים *m. pl.* fistulæ. *r.* נָקַב fixit, perforavit. בָּרָא creavit. *inf. N.* כּוּן aptare, disponere. 3. *præt. Pih.* W. r. 36. m. V. p. 156.

14 מִמְשַׁח *m.* unctio, unctus. *r.* מָשַׁח unxit. סָכַךְ texit. הַר & הַרְרָ *m.* mons. קֹדֶשׁ *m.* sanctitas. אֵשׁ ignis. הָלַךְ ambulavit.

15 תָּם, תָּמִים *m.* integer, perfectus. *r.* תָּמַם absolutus fuit. דֶּרֶךְ *c.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit. יוֹם *m.* dies. מָצָא invenit, reperit. עַוְלָה *f.* iniquitas. *r.* עָוַל inique egit.

16 רֹב multitudo. מָלֵא plenus fuit. W. r. 31. m. III. 1. p. 119. חָמָס *m.* vis, violentia. חָטָא deflexit, peccavit. חָלַל perforatus, vulneratus est. *P.* profanavit. אָבַד periit. 1. *f. P.* W. r. 25. m. III. 1. p. 90. & r. 31. m. III. 1. p. 119.

17 שִׁחֵת corrupit, perdidit. שָׁלַךְ *H.* jecit, dejecit. רָאָה vidit. *inf. k. cum* ה *parag.* W. r. 33. 4. p. 128. *al.* רַאֲוָה aspectus.

18 עָוֹן *m.* perversitas. *r.* עָוָה perversus fuit. עָוֶל *m.* iniquitas. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. *r.* קָדַשׁ paratus, sacratus fuit. יָצָא exivit, prodiit. 1. *f. H.* אָכַל edit, comedit. W. r. 10. m. II. 1. p. 324. & r. 49. m. I. p. 222.

19 בַּלָּהוֹת terror. *r.* בהל *N.* turbatus est.

21 שׂוּם ponere. *imp. H.* W. r. 26. not. ad m. III. p. 150.

22 כָּבֵד gravis, aggravatus fuit. *N.* honoratus, glorificatus fuit. עָשָׂה *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128. & r. 47. p. 216. שְׁפָטִים judicia. *r.* שָׁפַט.

Digitized by Google

23 דֶּבֶר *m.* peſtis. דָּם *m.* ſanguis, חוּץ fortis, platea. פָּלַל judicavit. *N.* judicatus eſt. 3. *præt. N. al. compoſitum ex* נָפַל cecidit & פָּלַל judicavit. *it.* appellavit.

24 סִלּוֹן *m.* ſpina. *r.* סלן. מאר *H.* pupugit. *part. H.* קוֹץ *m.* ſpina. כָּאַב doluit, dolore affectus fuit. *part. H.* שָׁאט depopulatus eſt, ſprevit.

25 קָבַץ collegit, congregavit. *inf. cum aff.* פּוּץ ſpargi, diſpergi. אֲדָמָה *c.* terra. *r.* אָדַם ſplenduit, rubuit. עֶבֶד *m.* ſervus. *r.* עָבַד ſervivit.

26 בֶּטַח *m.* fiducia, ſecuritas, ſecure. בָּנָה ædificavit. 3. *præt. k.* W. r. 34. p. 135. בַּיִת *m.* domus. נָטַע plantavit. כֶּרֶם *m.* vinea. עָשָׂה *inf. K.*

CAP. XXIX.

2 נָבָא prophetavit. כֹּל omnis.

3 תַּנִּין *m.* draco. *r.* תנן. גָּדוֹל *m.* magnus. רָבַץ cubuit. יְאֹר *m.* rivus. (4) חָח *m.* hamus. לְחִי *f.* gena, maxilla. *r.* לחה. דָּבַק adhæſit, cohæſit. דָּג *m.* דָּגָה *f.* piſcis. *r.* דוג piſcari. קַשְׂקֶשֶׂת *f.* ſquama. *r.* קשקש. עָלָה aſcendit. 1. *præt. H.* W. r. 30. p. 105.

5 נָטַשׁ dimiſit, deſeruit. מִדְבָּר *m.* deſertum. *r.* דָּבַר. שָׂדֶה *m.* ager. נָפַל cecidit, dejecit ſe. 2. *f. K.* r. 37. אָסַף congregavit, collegit. 2. *f. N.* קָבַץ collegit. חַיָּה *f.* vita, beſtia. עוֹף *m.* avis, volucris. אָכַל edit.

6 יָשַׁב ſedit. הָיָה *inf. k. cum aff.* W. r. 29. m. I. 2. p. 100. & r. 33. 4. p. 128. מִשְׁעֶנֶת *f.* ſcipio. *r.* שׁען *N.* innixus eſt. קָנֶה *m.* cana, arundo. (7) תָּפַשׂ prehendit. כַּף *f.* curvatura, manus. *r.* כָּפַף curvavit. רָצַץ quaſſavit, confregit. 2 *f. N.* בָּקַע ſcidit, rupit. כָּתֵף *f.* humerus. שׁען *inf. N. cum aff.* שָׁבַר fregit, confregit. 2. *f. K.* עָמַד ſtetit. 2. *præt. H.* מָתְנַיִם *m. dual.* lumbi. *r.* מתן.

8 בּוֹא venire. *part. H.* W. r. 36. annot. 4. p. 154. כָּרַת excidit. אָדָם homo. בְּהֵמָה *c.* beſtia. *r.* בהם.

9 שְׁמָמָה *f.* deſolatio. *r.* שָׁמֵם deſolatus eſt. חָרְבָּה *f.* vaſtatio, deſolatio. *r.* חָרֵב ſiccatus, vaſtatus fuit.

10 מִגְדָּל *m.* turrris. *r.* גָּדַל. גְּבוּל *m.* terminus. *r.* גָּבַל termina-

Digitized by Google

minavit. (11) עָבַר transivit, transgressus est. 3. *f. k.* W. r. 23. 2. p. 83. רֶגֶל *c.* pes. *r.* רָגַל obtrectavit.
12 שְׁמֵמוֹ *part. pl. f.* N. W. r. 41. p. 171. עִיר *f.* urbs, civitas. חָרֵב *part. pl. f. Hoph.* הָיָה fuit. 3. *f. pl. f. k.* W. r. 34. & r. 22. not. p. 85. פּוּץ spargere se, spargi. 1. *præt. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. זָרָה ventilavit, sparsit, dispersit. 1. *sing. præt. P.*
13 קֵץ *m.* finis, extremum. *r.* קָצַץ amputavit, mutilavit.
14 שׁוּב reverti, redire. שְׁבוּת *f.* reditus *al.* captivitas. *r.* שׁוּב reverti. *vel* שָׁבָה captivum cepit, duxit. מְכוּרָה *f.* commercium, negotiatio. *r.* מָכַר vendidit. *al.* effectio, formatio. *a r.* כָּרָה. מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. שָׁפָל & שָׁפֵל m. humilis.
15 נָשָׂא tulit. *Hithp.* extulit se, exaltavit se. מְעַט paucus fuit. *Hiph.* diminuit. בַּל & בִּלְתִּי non, nequaquam. רָדָה dominatus est.
16 מִבְטָח *m.* fiducia, refugium. *r.* בָּטַח fisus est. זָכַר recordatus, memor fuit. *part. H.* עָוֹן *m.* perversitas, iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. פָּנָה aspexit, respexit. *inf. K.* W. r. 4. p. 128. אַחַר post.
18 עָבַד servivit. *H.* servire, laborare fecit. חַיִל *m.* robur, virtus, exercitus. עֲבֹדָה *f.* servitus, opus. *r.* עָבַד servivit. קָרַח glabravit se, calvitium sibi induxit. *part. Hoph.* מָרַט evulsit pilos, depilavit. *part. sing. f. Pah.* שָׂכָר *m.* merces.
19 הָמוֹן *m.* fremitus, multitudo. *r.* הָמָה tumultuatus fuit. שָׁלַל spoliavit, prædatus est. שָׁלָל *m.* præda. בָּזַז deprædatus est. בַּז *m.* præda, direptio. שָׂכָר *m.* merces. חַיִל *m.* robur, virtus, exercitus.
20 פְּעֻלָּה *f.* opus, pretium operæ. *r.* פָּעַל operatus est.
21 צָמַח germinavit, pullulavit. קֶרֶן *c. sed f. sæp.* cornu. פִּתְחוֹן *m.* apertio. *r.* פָּתַח aperuit.

CAP. XXX.

2 יָלַל *H.* ejulavit. 2. *pl. imp. H.* W. r. 37. m. II. p. 160. הָהּ ah!
3 קָרוֹב *m.* propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit. עָנָן *m.* nubes

nubes. עֵת c. tempus. r. עָתַת tempestive eloquutus est. (4) בּוֹא venire. חֶרֶב f. gladius. חַלְחָלָה f. dolor vehemens, cruciatus. r. חוּל parturire. נָפַל cecidit. חָלָל m. confossus. לָקַח cepit, accepit. הָמוֹן m. fremitus, multitudo. r. הָמָה tumultuatus fuit. הָרַס diruit, subvertit. 3. pl. præt. N. W. r. 29. יְסוֹד m. fundamentum. r. יָסַד fundavit.

5 עֶרֶב, עֶרֶב m. vesper. it. miscellanea turba. בְּרִית f. fœdus. r. בָּרָה comedit. it. elegit.

6 סָמַךְ nixus, innixus fuit, sustentavit. יָרַד descendit. גָּאוֹן m. superbia. r. גָּאָה altus fuit. עֹז m. robur. r. עָזַז roboravit. W. r. 46. m. VI. p. 213. מִגְדֹּל turris. r. גָּדַל magnus fuit.

7 שָׁמֵם desolavit, desolatus fuit. 3. pl. præt. N. W, r. 41. m. II. p. 173. אֶרֶץ c. terra. שָׁמֵם part. pl. N. תָּוֶךְ medium. חָרַב siccatus, vastatus fuit. part. N. W. r. 30. הָיָה fuit. 3 f. k. W. r. 33. p. 126. & r. 34. B. p. 143.

8 יָדַע cognovit, scivit. נָתַן dedit. inf. k. W. r. 38. annot. 2. p. 169. & r. 39. p. 170. שָׁבַר fregit, confregit. עָזַר juvit, auxiliatus est.

9 יָצָא exivit. 2. f. k. מַלְאָךְ legatus. r. לאך. צִי m. navis. חָרַד contremuit. inf. H. בֶּטַח m. fiducia.

10 שָׁבַת quievit, cessavit. H. cessare fecit. 1. præt. H. W. r. 40. p. 171. (11) עַם c. populus. r. עָמַם texit. עָרִיץ m. violentus. r. עָרַץ violentia usus fuit. בּוֹא venire. Hoph. afferri, adduci. part. Hoph. W. r. 36. ann. IV. p. 155. שָׁחַת corrupit, perdidit. inf. P. ריק Hiph. evacuavit, evaginavit. מָלֵא plenus fuit. it. implevit.

12 יְאֹר rivus. חָרָבָה f. siccitas, siccum. r. חָרַב. מָכַר vendidit, tradidit. רַע m. malus. r. רוּעַ malum esse. שָׁמֵם 1. præt. H. W. r. 29. & r. 41. p. 167. מְלֹא m. plenitudo. זָר m. alienus, extraneus. r. זוּר alienari, abalienare se.

13 אָבַד periit. 1. præt. H. גִּלּוּלִים idola. r. גָּלַל volvit. אֱלִיל m. nihilum, res nihili. pl. idola. r. אלל. נָשִׂיא m. princeps. r. נָשָׂא tulit, sumpsit. יִרְאָה reverentia, timor. r. יָרֵא timuit. (14) שָׁמֵם 1. præt. H. אֵשׁ c. ignis. עָשָׂה fecit. 1. sing. præt. k. W. r. 34. p. 141. שְׁפָטִים m.

pl.

pl. judicia. *r.* שָׁפַט judicavit. (15) שָׁפַךְ fudit, effudit. חֵמָה *f.* æstus iræ. *r.* יָחַם caluit. מָעוֹז *m.* robur. *r.* עָזַז roboravit. כָּרַת excidit. 1. *præt. H.*
16 חיל parturire, dolere. W. r. 36. m. III. p. 148. בָּקַע scidit, rupit. *inf. N.* צַר *m.* angustus, angustia, *it.* hostis. *r.* צור obsidere. יוֹמָם interdiu.
17 בָּחוּר *m.* electus. *it.* juvenis. *r.* בָּחַר elegit. שְׁבִי *m.* captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit. יָלַךְ ivit, ambulavit. 3. *f. k.* W. r. 37. m. II. p. 160. (19) חָשַׁךְ prohibuit. שָׁבַר fregit *inf. k.* מוֹט *m.* dimotio, mutatio: *it.* vectis. *it.* jugum. *r.* מוט moveri. כָּסָה texit, obtexit. 3. *m. f. fut. P.* W. r. 33. p. 126. בַּת *f.* filia. *r.* בָּנָה ædificavit. (21) זְרוֹעַ *c.* brachium. *r.* זָרַע seminavit. חָבַשׁ ligavit, obligavit. 3. *præt. Pyh.* נָתַן *inf. k.* W. r. 39. p. 170. r. 44. λ. p. 191. & r. 18. p. 56. רְפוּאָה *f.* medicamentum, sanatio. *r.* רָפָא curavit. חִתּוּל *m.* fascia. *r.* חָתַל fasciis involvit. חֲבשׁ *inf. K. cum aff.* חָזַק invaluit, confirmatus fuit. *inf. k.* תָּפַשׂ apprehendit.
22 חָזָק *m.* validus, fortis. שָׁבַר 1. *præt. K. & part. N.*
23 פוּץ spargere se, dispergi. 1. *præt. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & p. 152. זָרָה ventilavit, sparsit, dispersit. 1. *præt. P.* W. r. 34. m. I. p. 142.
24 נָאַק gemuit. נְאָקָה *f.* gemitus.
25 נָפַל 3. *f. K.* W. r. 38. נָטָה inclinavit, extendit se.

CAP. XXXI.

2 הָמוֹן *m.* fremitus, turba. *r.* הָמָה tumultuatus fuit. דָּמָה similis, assimilatus fuit. 2. *præt. k.* W. r. 34. p. 142. גֹּדֶל *m.* magnitudo. *r.* גָּדַל magnus fuit.
3 אֶרֶז *m.* cedrus. יָפֶה *m.* pulcher. *r.* יָפָה pulcher fuit. עָנָף *m.* ramus. חֹרֶשׁ *m.* sylva, saltus. *r.* חָרַשׁ aravit, impressit. צָלַל obumbratus est. *part. H.* W. r. 41. annot. 2. p. 173. גָּבֹהַּ *m.* altus, elatus. קוֹמָה *f.* statura, altitudo. *r.* קוּם surgere. עָבוֹת *m.* contortum, implexum. *r.* עָבַת contorsit. צַמֶּרֶת calamus, surculus summus.

גדל

4 גָּדַל magnus fuit, crevit. *P.* educavit. 3. *pl. præt. P.* תְּהוֹם c. abyssus. *r.* תהם. רום altum esse, tolli. *part. Pyb.* נָהָר *m.* fluvius. *cum aff. r.* נָהַר confluxit. הָלַךְ ivit. סָבִיב *m.* ambitus, circum. *r.* סָבַב circuivit. מַטָּע *m.* planta. *r.* נָטַע plantavit. תְּעָלָה *f.* aquæductus. *r.* עָלָה ascendit. שָׁלַח misit. עֵץ *m.* lignum, arbor. שָׂדֶה *m.* ager. (5) גָּבַהּ altus, elatus fuit. 3. *fœm. præt. k.* W.r. 34. p. 143. רָבָה multus fuit. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. p. 136. & β. p. 143. סַרְעַפָּה *f.* ramus. אָרַךְ prolongatus, productus est. 3. *pl. f. k.* W. r. 23. 2. p. 83. & r. 30. p. 102. פֹּארָה *f.* ramus. *r.* פָּאַר ornavit. רַב *m.* multus. *r.* רָבַב.

6 סְעַפּוֹת *f. pl.* rami. סְעִיף *m.* ramus. קָנַן nidificavit. עוֹף *m.* avis. *r.* עוּף volare. יָלַד genuit, peperit. חַיָּה *f.* bestia, animal. *r.* חָיָה. צֵל *m.* umbra. *r.* צָלַל יָשַׁב habitavit. גּוֹי gens.

7 יָפָה pulcher fuit. 3. *m. fut. k.* W. r. 33. 1. p. 132. אֹרֶךְ *m.* longitudo. דָּלִיּוֹת *f. pl.* propagines, palmites. *r.* דָּלָה evexit, extulit. שֹׁרֶשׁ *m.* radix.

8 עָמַם obtexit, abscondit. v. c. 28, 3. גַּן *m.* hortus. *r.* גָּנַן obtexit. בְּרוֹשׁ *m.* abies. *r.* ברש. עַרְמוֹן platanus, castanea arbor. *r.* עָרַם calliditate usus fuit. יֳפִי *m.* pulchritudo. *r.* יָפָה. (9) רֹב multitudo. *r.* רָבַב. קָנָּה zelotypus fuit. 3. *f. P. cum aff.*

10 גָּבַהּ 2. *præt. k.* W. r. 34. annot. I. p. 143. נָתַן dedit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 167. לֵבָב *m.* cor.

11 אֵל *m.* Deus, fortis. *r.* איל. עָשָׂה 3. *f. k.* W. r. 30. p. 104. & r. 33. p. 126. רֶשַׁע *m.* impietas. *r.* רָשַׁע improbus fuit. גָּרַשׁ expulit, rejecit. 1. *præt. P.*

12 כָּרַת excidit. 3. *f. k. cum aff.* זָר *m.* alienus. *r.* זור alienari, premere. עָרִיץ *m.* violentus, tyrannus. *r.* עָרַץ violentia usus fuit. נָטַשׁ dimisit, deseruit. 3. *f. k. cum aff.* W. r. 38. p. 166. r. 48. m. III. p. 225. & r. 44. *. p. 188. הַר *m.* & הָרָר *m.* mons. גַּיְא *f.* vallis. נָפַל cecidit. שָׁבַר fregit, confregit. אָפִיק *m.* fortis, validus. *it.* rivus. *r.* צפק *Hithp.* confirmavit. יָרַד descendit. 3. *f. k.*

13 מַפֶּלֶת *f.* ruina, cadaver. *r.* נָפַל. שָׁכַן habitavit, mansit.

14 עָמַד stetit, mansit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 104. שָׁתָה bibit, ebibit.

bit. *part. pl. k.* מָוֶת *m.* mors. *r.* מות mori. תַּחְתִּי *m.* inferior. תָּוֶךְ medium. בּוֹר fovea.

15 רֶדֶת *inf. k.* W. r. 37. annot. 2. p. 165. & r. 48. m. V. p. 230. שְׁאוֹל *c.* status mortuorum, sepulchrum, infernus. *r.* שָׁאַל rogavit. אָבַל luxit. 1. *f. præt. H.* W. r. 30. m. II. p. 102. כָּסָה texit, obtexit. מָנַע cohibuit. כָּלָא clausit. 3. *f. N.* קָדַר obtenebratus, atratus fuit. 1. *f. H.* עֻלְפֶּה *m.* defectum, lassum. *r.* עָלַף texit, animo defecit.

16 קוֹל *m.* vox, sonus. רָעַשׁ movit, motus fuit, contremuit. 1. *præt. H.* רֶדֶת *inf. H.* W. r 37. p. 163. יֹרֵד *part. k.* נָחַם *N.* consolationem cepit, se consolatus est. 3. *f. N.* מִבְחָר *m.* electio. *r.* בָּחַר elegit. טוֹב *m.* bonus, elegans.

17 חָלָל *m.* confossus. חֶרֶב *f.* gladius. *r.* חרב זְרוֹעַ brachium. *r.* זָרַע seminavit. יָשַׁב sedit, mansit.

18 דָּמָה similis fuit. כָּךְ sic. כָּכָה *cum* ה *parag.* כָּבוֹד *m.* gloria. *r.* כָּבֵד gravis, auctus fuit. יָרַד 2. *præt. Hoph.* W. r. 37. p. 163. עָרֵל *m.* præputiatus, incircumcisus. *r.* עָרַל præputium habuit. שָׁכַב cubuit. 3. *f. k.* W. r. 23. p. 83. נְאֻם dictum.

CAP. XXXII.

2 קִינָה *f.* lamentatio. *r.* קוּן. כְּפִיר *m.* leo juvenis. *r.* כָּפַר picavit, pice obduxit. דָּמָה similis fuit. 2. *præt. N.* W. r. 34. p. 142. תַּנִּין *m.* draco. *r.* תנן. יָם *m.* mare. *r.* יעם. גּוּחַ prodire. 2. *f. k.* W. r. 23. 2. p. 83. r. 36. m. I. p. 146. & r. 10. m. II. p. 32. נָהָר *m.* fluvius. *r.* נָהַר confluxit. דָּלַח turbavit. רָפַס conculcavit, conturbavit.

3 פָּרַשׂ pandit, expandit. רֶשֶׁת rete. קָהָל *m.* congregatio, cœtus. *r.* קָהַל congregavit. עָלָה ascendit. 3. *præt. H* W. r. 30. p. 105. & r. 33. p. 136. חֵרֶם *m.* devotum. *it.* rete. *r.* חרם *H.* anathematizavit.

4 נָטַשׁ dimisit, permisit, extendit. 1. *præt. k. cum aff.* שָׂדֶה *m.* ager. טוּל *H.* jecit, projecit. 1. *præt. H.* W. r. 36. p. 148. & 151. שָׁכַן habitavit, mansit. 1. *præt. H.* עוֹף *m.* avis. *r.* עוּף volare. שָׂבַע satiatus fuit. 1. *præt. H.* חַיָּה *f.* vita.

f. vita, fera. *r.* חָיָה vixit. (5) נָתַן dedit. בָּשָׂר *m.* caro. הַר *m.* mons. מָלֵא plenus, completus fuit. *it.* implevit. 1. *præt.P.* גַּיְא *f.* vallis. רָמוּת *f.* altitudo. *r.* רוּם altum esse.

6 שקה *H.* potavit, irrigavit. צוּף fluere, exundare. *part.k.* דָּם *m.* sanguis. אָפִיק *m.* fortis. *it.* rivus. *r.* אפק *H.* confirmavit.

7 כָּסָה texit, obtexit. 1. *præt. P.* כָּבָה extinctus est. *inf. P. cum aff.* W. r. 33. p. 128. קָדַר obtenebratus, atratus fuit. 1. *præt. H.* כּוֹכָב *m.* stella. *r.* ככב. שֶׁמֶשׁ *m.* sol. עָנָן *m.* nubes. כָּסָה 1. *fut. P.* W. r. 33. p. 126. יָרֵחַ *m.* luna, mensis. אוֹר lucidum esse, lucere. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. & 151. אוֹר *m.* lux, lumen.

8 מָאוֹר *m.* lumen, luminare. חשֶׁךְ *m.* tenebræ. *r.* חָשַׁךְ obscurus, tenebrosus fuit. (9) כָּעַס indignatus est. *H.* irritavit. 1. *c. præt. H.* לֵב & לֵבָב *m.* cor. בּוֹא venire. *inf. H.* W. r. 48. p. 221. שֶׁבֶר *m.* fractura, confractio. *r.* שָׁבַר fregit. גּוֹי gens. יָדַע scivit, cognovit. 2. *præt. k.* (10) שָׁמֵם obstupuit. 1. *præt. H.* שָׂעַר exhorruit. שַׂעַר horror. עוּף volare. *inf. P.* חָרַד terruit. רֶגַע *m.* momentum. *r.* רָגַע disrupit, disruptus fuit. מַפֶּלֶת *f.* ruina, cadaver. *r.* נָפַל cecidit.

11 בּוֹא 3. *f. k.* W. r. 36. p. 146. (12) גִּבּוֹר *m.* potens. *r.* גָּבַר valuit. נָפַל 1. *f. H.* W. r. 38. p. 166. הָמוֹן *m.* fremitus, multitudo. *r.* הָמָה tumultuatus fuit. עָרִיץ *m.* violentus. *r.* עָרַץ violenter egit. כֹּל omnis. שָׁדַד vastavit, devastavit. גָּאוֹן *m.* superbia. *r.* גָּאָה altus fuit. שמד N perditus est. *H.* perdidit.

13 אָבַד periit. *H.* perdidit. בְּהֵמָה & בְּהֵמַת bestia. פַּרְסָה *f.* ungula. *r.* פָּרַס partitus est, divisit.

14 שָׁקַע submersus fuit. *H.* in profundum demisit. 1. *f. H.* שֶׁמֶן oleum. יָלַךְ ivit. 1. *f. H.* (15) נָתַן dedit. *inf. k.* W. r. 38. annot. 2. p. 169. & r. 39. p. 170. שְׁמָמָה *f.* desolatio. *r.* שָׁמֵם desolatus est. 3. *f. præt. N.* מְלֹא *m.* plenitudo. *r.* מָלֵא plenus fuit. נכה *H.* percussit. *inf. H.* W. r. 33. c. p. 129. יָשַׁב habitavit. *part. K.*

16 קִינָה *f.* lamentatus est. 3. *præt. P.* & *sq.* 3. *fæm. f. P.* W. r. 36. m. V. p. 156. בַּת filia. *r.* בָּנָה ædificavit.

18 נָהָה lamentatus est. *imp. H.* יָרַד descendit. 2. *imp. H.* W. r. 37 p. 163. אַדִּיר *m.* magnificus. *r.* אדר. תַּחְתִּי *m.* inferior. בּוֹר fovea.

19 נָעֵם amœnus fuit. יָרַד *imp. k.* W. r. 16. m. II. p. 41. & r. 48. annot. ad m. II. p. 225. שָׁכַב cubuit. *H.* prostatus est. *inf. Hoph.* עָרֵל præputiatus.

20 חָלָל confossus. נָפַל 3. *f. k.* נָתַן 3. *præt. N.* מָשַׁךְ traxit, extraxit. *imp. k.* W. r. 24. γ. p. 48 & r. 48. 2. p. 230.

21 אֵל fortis. גִּבּוֹר *m.* potens. *r.* גָּבַר. שְׁאוֹל *c.* status mortuorum, sepulchrum, infernus. *r.* שָׁאַל rogavit. עָזַר juvit. *part. k.* (22) קָהָל *m.* congregatio. סָבִיב *m.* circuitus, circum, circa. *r.* סָבַב circuivit. קֶבֶר *m.* sepulchrum. *r.* קָבַר sepelivit.

23 יַרְכָה & יָרֵךְ *f.* femur, latus. חִתִּית *m.* terror. *r.* חָתַת fractus, consternatus fuit. נָשָׂא tulit. 3. *pl. f. k.*

24 כְּלִמָּה *f.* ignominia. *r.* כלם *N.* erubuit.

25 מִשְׁכָּב *m.* cubile. *r.* שָׁכַב. עָרֵל incircumcisus, præputiatus. (27) כְּלִי *m.* instrumentum, vas. *r.* כָּלָה consummatus fuit. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם edit, pugnavit. ראשׁ caput. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. עֶצֶם *c.* os. *r.* עָצַם roboratus fuit. חִתִּית terror. *r.* חָתַת.

29 נָשִׂיא princeps. *r.* נָשָׂא tulit. גְּבוּרָה *f.* virtus, fortitudo. *r.* גָּבַר valuit. (30) נָסִיךְ *m.* libamen. *pl.* principes, præfecti. *r.* נָסַךְ fudit. צָפוֹן *f.* septentrio: *r.* צָפַן abscondit. בּוֹשׁ erubescere, pudefieri. *part. pl. k.* W. r. 36. 4. p. 148. (31) רָאָה vidit. 3. *f. k.* W. r. 33. 2. p. 126. נָחַם *P.* solatus est. *N.* pœnituit. חַיִל *m.* robur, exercitus. (32) חִתִּית contritio, terror. *r.* חָתַת contritus, consternatus est. שָׁכַב 3. *præt. Hoph.*

CAP. XXXIII.

2 בּוֹא venire. 1. *f. H.* אֶחָד *m.* unus. קָצֶה *m.* finis, extremum. *r.* קָצָה scidit, amputavit. צֹפֶה speculatus est. *part. k.* (3) בּוֹא *part. k.* תָּקַע fixit, clanxit. שׁוֹפָר *m.* buccina, tuba. *r.* שָׁפַר elegans, pulcher fuit. זהר *H.* splenduit, admonuit. (4) שָׁמַע audivit. *part. k.* קוֹל vox. לָקַח 3. *f. k.* דָּם *m.* sanguis. ראשׁ caput.

5 נֶפֶשׁ anima. מלט *N.* ereptus fuit. *P.* eripuit.
6 עָוֹן *m.* perversitas. *r.* עָוָה inique egit. לָקַח *præt. N.* דָּרַשׁ quæsivit, requisivit. (7) פֶּה *m.* os, oris.
8 אָמַר dixit. *inf. k.* רָשָׁע *m.* improbus, impius. *r.* רָשַׁע improbe egit. מות mori. 2. *f. K.* דֶּרֶךְ *c.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit. בִּקֵּשׁ quæsivit.
9 שׁוּב reverti. נצל *N.* ereptus fuit. *H.* eripuit.
10 כֵּן recte, ita. פֶּשַׁע *m.* defectio, prævaricatio. *r.* פָּשַׁע defecit, rebellavit. חַטָּאָה *f.* peccatum. *r.* חָטָא peccavit. מקק. *N.* tabescere. *part. pl. N.* W. r. 41. p. 175. אֵיךְ quomodo. חָיָה vixit. 1. *pl f. k.* W. r. 33. p. 126.
11 חַי *m.* vivens. נָאַם dixit. נְאֻם dictum. *part. Pah. constr.* חָפֵץ voluit. 1. *f. k.* מָוֶת mors. שׁוּב reverti. לָמָּה quare. (12) צְדָקָה *f.* justitia. *r.* צָדַק justificatus est. צַדִּיק *m.* justus. רָשָׁע *m.* רִשְׁעָה *f.* improbitas. כָּשַׁל impegit, offendit. 3. *f. N.* יָכֹל potuit. 3. *f. k.* W. r. 37. m. IV. p. 164. הָיָה *inf. k.* W. r. 29. p. 100. & r. 33. p. 128. חָטָא *inf. k.* (13) בָּטַח fisus est. עָוֶל *m.* iniquitas. *r.* עָוַל inique egit. זָכַר recordatus fuit. 3. *f. N.* W. r. 22. nota. p. 79.
14 מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit.
15 חֲבֹל *m.* pignus. *r.* חָבַל ligavit, pigneratus est. שׁוּב reverti. *H.* reddere, restituere. 3. *f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & p. 151. גְּזֵלָה *f.* raptum. *r.* גָּזַל rapuit. שָׁלֵם integer fuit. *P.* perfecit, compensavit. 3. *f. P.* חק & חֻקָּה statutum. *r.* חָקַק descripsit. הָלַךְ ambulavit, ivit. בִּלְתִּי non. עָשָׂה *inf. k.* הָיָה *inf. k.* & 3. *f. k.* W. r. 33. α. p. 128.
17 תָּכַן expendit, perpendit. *N.* aptum, rectum est. 3. *f. N.*
21 גָּלוּת *f.* migratio. *r.* גָּלָה migravit. פָּלִיט *m.* profugus. *r.* פָּלַט evasit. נכה *H.* percussit. 3. *præt. Hoph.*
22 עֶרֶב *m.* vespera. *r.* עָרַב miscuit. פָּתַח aperuit. 3. *f. k.* W. r. 23. p. 83. בֹּקֶר *m.* mane, diluculum. *r.* בָּקַר quæsivit. אלם *N.* mutus redditus fuit. עוד amplius.
24 יָשַׁב sedit. *part. k.* חָרְבָּה *f.* vastitas, desolatio. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit. אֲדָמָה *c.* terra. *r.* אָדַם rubuit. יָרַשׁ hæreditavit. רַב *m.* multus. *r.* רָבַב. מוֹרָשָׁה *f.* hæreditas. *r.* יָרַשׁ. (25) אָכַל edit. 2. *f. f. k.* W. r. 30. m. II. p. 102. עַיִן oculus. גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל vol-

Digitized by Google

volvit. שָׁפַךְ effudit. (26) עָמַד ftetit. עֲשִׂיתֶן 2. *pl. præt. k.* W. r. 34. p. 136. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב N. abominabilis fuit. אִשָּׁה & אֵשֶׁת *f.* mulier. רֵעַ *m.* amicus, focius. *r.* רָעָה pavit. טָמֵא impurus, pollutus fuit. 2. *præt.* P.
27 שָׂדֶה ager. חַיָּה *f.* vita, beftia. *r.* חָיָה. מָצַר *m.* מְצָדָה *f.* arx, munitio. מְעָרָה *f.* fpelunca. *r.* עָרָה nudatus eft. דֶּבֶר *m.* peftis. (28) שְׁמָמָה *f.* defolatio. *r.* שָׁמֵם defolatus fuit. מְשַׁמָּה *f.* ftupor, defolatio. שָׁבַת quievit, ceffavit. 3. *præt.* N. גָּאוֹן fuperbia. *r.* גָּאָה altus fuit. עוֹז *m.* robur. *r.* עָזַז roboravit. הַר *m.* mons. עָבַר tranfivit, transgreffus eft. *part. k.*
29 נָתַן dedit. *inf. k.* W. r. 38. p. 169. & r. 39. p. 170.
30 דָּבַר locutus eft. N. oblocutus eft. *art.* N. אֵצֶל apud, intra. קִיר paries. פֶּתַח *m.* oftium. *r.* פָּתַח aperuit. בַּיִת domus. חַד & אֶחָד unus. אָח *m.* frater. *r.* אחה. יָצָא exivit. *part k.*
31 מָבוֹא aditus, introitus. *r.* בוא. עֲגָבִים *m. pl.* amores, amatoria. *r.* עָגַב adamavit. אַחֲרֵי poft, poftea. בֶּצַע fruftulum, lucrum. *r.* בָּצַע quæftum fecit.
32 שִׁיר *m.* canticum. *r.* שׁוּר cantare. יָפֶה *m.* pulcher. יָטַב bene, bonum fuit. *part.* H. נָגַן pulfavit.
33 נָבִיא *m.* propheta. *r.* נָבָא prophetavit.

CAP. XXXIV.

2 רָעָה pavit. *part k.* צֹאן *c.* oves, grex.
3 חֵלֶב *m.* adeps, pinguedo. אָכַל edit. 3 *f. k.* W. r. 30. m. II. p. 102. צֶמֶר lana. לָבַשׁ veftivit fe, induit. 2. *f. k.* בָּרִיא *m.* pinguis. *r.* בָּרָא creavit. זָבַח mactavit, facrificavit. (4) חָלָה ægrotavit, infirmus fuit. *part.* N. & *fq. part.* K. חָזַק invaluit, confirmavit. 2. *præt.* P. רָפָא fanavit. שָׁבַר fregit, confregit. *part.* N. חָבַשׁ ligavit. נָדַח impulit. *part.* N. שׁוּב redire, reverti. 2. *præt.* N. אָבַד periit, interiit. בִּקֵּשׁ quæfivit. חֹזֶק & חֶזְקָה robur. רָדָה dominatus eft. פֶּרֶךְ *m.* fævitia, afperitas.
5 פּוּץ fpargere fe, fpargi. מִבְּלִי fine. בַּל non. אָכַל *inf. k.*

 W. r.

Digitized by Google

W.r.30.p.105. הָיְתָה fuit.3.*f.k.* חַיָּה *f.* vita, bestia. שָׂדֶה ager. (6) שָׁגָה erravit, aberravit. 3.*f.k.* W.r.34.p.136. הַר *m.* mons. גִּבְעָה *f.* collis. *r.* גבע. רָם *m.* elatus. *r.* רום altum esse. פוץ 3.*præt.N.* דָּרַשׁ quæsivit.*part.k.* בִּקֵּשׁ *part.P.*

7 שָׁמַע audivit. *imp.k.* (8) חַי *m.* vivens, vivum. *r.* חָיָה. חָיָה *inf.k.* בַּז præda. *r.* בָּזַז prædatus est.

10 יָד manus. שָׁבַת 1.*præt.H.* רָאָה *inf.k.*W.r.33.p.128. נָצַל evasit.*H.*eripuit.1.*præt.H.* (11) בִּקֵּר quæsivit.

12 בַּקָּרָה *f.* inquisitio. עֵדֶר *m.* grex. *r.* עָדַר ordinavit. תָּוֶךְ medium. פָּרַשׁ exposuit.*N.*distinctus fuit.*part.N.* מָקוֹם *c.* locus. *r.* קום surgere. עָנָן nubes. עֲרָפֶל *m.* caligo. (13) יָצָא exivit. 1.*præt.H.* קָבַץ collegit, congregavit. בוא venire. אֲדָמָה *c.* terra. *r.* אָדַם splenduit, ruber fuit. אָפִיק *m.* fortis, alveus. *r.* אפק. מוֹשָׁב *m.* habitatio. *r.* יָשַׁב sedit.

14 מִרְעֶה *m.* pascuum. *r.* רָעָה 1.*f k.*W.r.33.p.102. טוֹב *m.* bonus. מָרוֹם *m.* altitudo. *r.* רום. נָוֶה *m.* habitaculum, caula. *r.* נָוָה inhabitavit. רָבַץ cubuit. 3.*f.k.* שָׁמֵן *m.* pinguis. *r.* שָׁמַן pinguis fuit, *vel* factus est.

16 אָבַד periit.*part k.* חָזָק *m.* validus. שמר *H.* perdidit. 1.*f.H.* מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit.

17 אַתֵּנָה tu.*fam.pl.* שֶׂה *c.* pecus. אַיִל *m.* aries. עַתּוּדִים *m.pl.* hirci. *r.* עָתַד paravit.

18 מְעַט *m.* paucitas, parum. יֶתֶר *m.* residuum, reliquum. *r.* יתר *H.* reliquit. רָמַס conculcavit. רֶגֶל pes. מִשְׁקָע *m.* sedimentum, aqua pura. *r.* שָׁקַע submersus est. שָׁתָה bibit. 2.*f.k.*W.r.34.p.136. יתר *part.pl.N.* רָפַס conculcavit, conturbavit. 3.*f.k.b.l.cum* שׂ.

19 מִרְמָס *m.* conculcatio. *r.* רָמַס. מִרְפָּשׂ turbatum. *r.* רָפַס.

20 בִּרְיָה *f.* cibus. *r.* בָּרָה comedit. רָזָה *f.* macilentia. *r.* רָזָה emaciavit.

21 צַד latus. כָּתֵף *f.* humerus. הָדַף deturbavit, impulit. 2.*pl.f.k.* קֶרֶן *c.* cornu. נָגַח feriit, periit. 2.*f.P.* חָלָה ægrotavit.*part.N.* פוץ 2.*m.præt.H.* W.r.48. p.223.&r.36.p.150. חוּץ foris, foras. (22) ישע *H.* salvavit. 1.*præt.H.*

23 קום 1.*præt.H.*W.r.36.p.150. עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד servivit. (24) נָשִׂיא *m.* princeps. *r.* נָשָׂא tulit.

כרת

25 כָּרַת cecidit. בְּרִית *f.* fœdus, pactum. *r.* בָּרָה edit, elegit. שָׁלוֹם *m.* pax. *r.* שָׁלַם integer fuit. מִדְבָּר *m.* desertum. *r.* דָּבַר. בֶּטַח fiducia. *r.* בָּטַח fisus est. יָשֵׁן dormivit. יַעַר *m.* sylva. *cum* י *epenth.*

26 סָבִיב *m.* circuitus, circum, circa. *r.* סָבַב circuivit. גִּבְעָה collis. בְּרָכָה *f.* benedictio. *r.* בָּרַךְ benedixit. יָרַד descendit. *H.* demisit. גֶּשֶׁם *m.* imber.

27 עֵץ *m.* arbor. פְּרִי *m.* fructus. *r.* פָּרָה fructuosus fuit. יְבוּל *m.* proventus. *r.* יבל *H.* attulit. מוֹט *m.* מוֹטָה *f.* jugum, lorum. *r.* מוט moveri. עוֹל *m.* jugum. *r.* עלל *P.* fecit. (28) חָרַד tremuit. *part. H.*

29 מַטָּע *m.* planta. *r.* נָטַע plantavit. שֵׁם *m.* nomen. אָסַף collegit. *part. pl. Paul.* רָעָב *m.* fames. *r.* רָעֵב esurivit. כְּלִמָּה *f.* ignominia. *r.* כלם *N.* erubuit.

31 מַרְעִית *f.* pascuum. *r.* רָעָה pavit.

CAP. XXXV.

2 שׂוּם ponere. *imp. H.* W. r. 36. nota ad in. III. p. 150.

3 נָטָה inclinavit. 1. *præt. k.* W. r. 34. 2. p. 141. שְׁמָמָה *f.* desolatio. מְשַׁמָּה *f.* stupor, desolatio. *r.* שָׁמֵם desolatus fuit. (4) עִיר *f.* urbs, civitas. חָרְבָּה *f.* vastatio. *r.* חָרֵב siccatus, vastatus fuit.

5 אֵיבָה *f.* inimicitia. *r.* אָיַב inimicatus est. נָגַר *N.* defluxit. *H.* diffluere fecit. 2 *f. H.* עֵת *c.* tempus. *r.* עָתַת tempestive locutus est. אֵיד *m.* vapor, interitus. עָוֹן *m.* iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. קֵץ *m.* finis. *r.* קָצַץ amputavit.

6 חַי *m.* vivens, vivum. *r.* חָיָה vixit. דָּם sanguis. עָשָׂה fecit. 3. *f. k.* רָדַף persecutus est. 3. *f. k.* W. r. 44. *u.* p. 192. שָׂנֵא odit.

7 הַר *m.* mons. שְׁמָמָה *f.* desolatio. *r.* שָׁמֵם. עָבַר transivit. *part. K.* שׁוּב reverti. *part. K.*

8 מָלֵא plenus fuit. 1. *præt. P.* חָלָל *m.* confossus. *r.* חָלַל perforatus fuit. גִּבְעָה *f.* collis. *r.* גבע. גַּיְא *f.* vallis. W. r. 46. p. 205. אָפִיק *m.* fortis, alveus. *r.* אפק. נָפַל cecidit. 3. *f. k.*

9 יָשַׁב habitavit. 3. *f. k. irreg.* שׁוּב 3. *f. k. cum* י *epenth.*

10 הָיָה fuit. 3.*f.k.*W. r. 34. 2. p. 141. & sqq. יָרַשׁ possedit. 1. *pl. præt. k.* W. r. 48. p. 221. & r. 3. p. 8.

11 אַף *m.* ira. *r.* אָנַף iratus fuit. קִנְאָה *f.* zelus. *r.* קָנָא zelavit. שִׂנְאָה *f.* odium *r.* שָׂנֵא. יָדַע 1. *præt. N.* שָׁפַט judicavit. (12) שָׁמַע audivit. נְאָצָה, נֶאָצָה *f.* contumelia. *r.* נָאַץ sprevit. שָׁמֵם 3. *pl. præt. k.* אָכַל edit. *inf k. cum* ה *parag.*

13 גָּדַל magnus fuit. *H.* magnificavit. 2. *f. H.* פֶּה os. עָתַר deprecatus est. *H.* multum fecit, abunde profudit.

14 שָׂמַח lætatus est. *inf K.*

15 שִׂמְחָה *f.* lætitia. נַחֲלָה *f.* possessio, hæreditas. *r.* נָחַל possedit.

CAP. XXXVI.

2 אֹיֵב *m.* inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est. בָּמָה *f.* excelsum. עוֹלָם *m.* seculum. *r.* עלם *N.* absconditum fuit. מוֹרָשָׁה *f.* hæreditas. *r.* יָרַשׁ hæreditavit.

3 שָׁמֵם desolavit. *inf. k.* W. r. 42. annot. III. p. 180. שָׁאַף hausit, absorpsit. *inf. k.* סָבִיב *m.* circuitus. *r.* סָבַב circuivit. הָיָה fuit. *inf. k.* שְׁאֵרִית *f.* residuum, reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. עָלָה ascendit. 2. *pl. f. N.* W. r. 34. p. 136. שָׂפָה *f.* labium. לָשׁוֹן *c.* lingua. *r.* לשן. דִּבָּה *f.* infamia. *r.* דָּבַב locutus est.

4 גִּבְעָה *f.* collis. *r.* גבע. אָפִיק *m.* fortis, alveus. *r.* אפק. גַּיא *f.* vallis. חָרְבָּה *f.* vastitas. *r.* חָרַב. שֹׁמֵם *m.* desolans, desolatum. עָזַב reliquit. *part. N.* בַּז *m.* præda. *r.* בָּזַז prædatus est. לַעַג *m.* subsannatio. *r.* לָעַג subsannavit. (5) אֵשׁ ignis. קִנְאָה *f.* zelus. *r.* קָנָא zelotypus fuit. כֻּלָּא pro כֻּלָּהּ tota illa. כֹּל omnis. שִׂמְחָה *f.* gaudium. *r.* שָׂמַח lætus fuit. לֵבָב *m.* cor. שְׁאָט *m.* contemptus, depopulatio. *r.* שָׁאַט depopulatus est, sprevit. נֶפֶשׁ anima. מִגְרָשׁ *m.* expulsio. *r.* גָּרַשׁ expulit. (6) אֲדָמָה *c.* terra. חֵמָה excandescentia. *r.* יָחַם caluit. כְּלִמָּה *f.* ignominia. *r.* כלם *N.* erubuit. נָשָׂא tulit. 2. *pl. præt. K.* & *sq.* 3. *f. N.*

8 עָנָף ramus. פְּרִי fructus. W. r. 46. m. VII. p. 215. & r. 20. *n.* p. 72. קָרַב appropinquavit. 3. *præt. P.*

בנה

Digitized by Google

9 פָּנָה vertit, aspexit. 1. *præt. k.* W. r. 34. 2. p. 142. עָבַד servivit. *it.* coluit. 2. *pl. præt.* N. זָרַע sevit, seminavit. 2. *pl præt.* N.

10 רָבָה multiplicatus fuit. 1. *præt. H.* W. r. 34. p. 142. כֹּל omnis. יָשַׁב sedit, habitavit. 3. *præt.* N. חָרְבָּה vastitas, *cum* ה *emphat.* quod hic habet ֶ pro ֵ. W. r. 18. p. 50. בָּנָה ædificavit. 3. *pl. f.* N.

11 בְּהֵמָה *c.* bestia. רָבָה 3. *præt. k.* W. r. 34. p. 136. פָּרָה fructuosus fuit. 3. *præt. k.* יָשַׁב 1. *præt.* H. קַדְמָה *f.* antiquitas. *r.* קָדַם antevertit. יָשַׁב & טוֹב bonum esse. 1. *præt. H.* W. r. 36. p. 150. & r. 43. p. 182. רִאשׁוֹת *f. pl.* primordia, initia. יָדַע scivit. 2. *præt. K.*

12 יָלַךְ ivit, ambulavit. 1. *præt. H.* W. r. 37. p. 163. יָרַשׁ 3. *pl. præt. K. cum aff.* נַחֲלָה *f.* possessio. *r.* נָחַל possedit. יָסַף addidit. 2. *f. H.* שָׁכַל orbatus fuit. *P.* orbavit. *inf. P,* & *sq. part. P.* (13) אָכַל *part. f. k.* & *sq.* 2. *f. K.* W. r. 30. p. 103. כָּשַׁל impegit. 2. *f. f. P.*

15 חֶרְפָּה opprobrium. (17) טָמֵא immundus fuit. *P.* polluit. 3. *f. P.* דֶּרֶךְ via. עֲלִילָה *f.* actio, opus. *r.* עלל *P.* fecit. טֻמְאָה *f.* immundities. נִדָּה *f.* separatio, impuritas, mulierum menstrua. *r.* נָדָה procul amovit. (18) שָׁפַךְ fudit. 1. *f. k.* דָּם sanguis. גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. *r.* גָּלַל volvit. טָמֵא 3. *pl. præt. P. cum aff.* (19) פוּץ spargere se, spargi. 1. *f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & 151. זָרָה ventilavit, sparsit. 3. *pl. f.* N. שָׁפַט judicavit. (20) בּוֹא venire. 3. *f. K.* & *sq.* 3. *præt. K.* חָלַל perforatus est. *P.* profanavit. שֵׁם nomen. קֹדֶשׁ *m.* sanctitas. *r.* קָדַשׁ paratus, sanctificatus est. יָצָא exivit.

21 חָמַל pepercit. חָלַל 3. *pl. præt. P. cum aff.*

22 קָדַשׁ 1. *præt. P.* גָּדוֹל *m.* magnus. *r.* גָּדַל magnus fuit. חָלַל *part. Pyh.* קָדַשׁ *inf. N.* עַיִן oculus.

24 קָבַץ collegit. *præt. P.* בּוֹא venire. *H.* adducere. 1. *præt. H.* W. r. 36. p. 154. (25) זָרַק sparsit, aspersit. טָהוֹר *m.* mundus. *r.* טָהַר mundus fuit. 2. *præt. k.* & 1 *f. P.*

26 נָתַן dedit. 1. *præt. k.* W. r. 39. לֵב *m.* cor. חָדָשׁ *m.* novus, recens. *r.* חָדַשׁ innovavit. רוּחַ spiritus. קֶרֶב *m.* medium. *r.* קָרַב appropinquavit. סוּר discedere. *H.* recede-

Digitized by Google

cedere fecit. 1. *præt. H.* W. r. 36. p. 152. אֶבֶן lapis. בָּשָׂר
m. caro. (27) חֹק *m.* statutum. *r.* חָקַק descripsit.
יָלַךְ ivit. 2. *m. f. k.* W. r. 37. p. 160. מִשְׁפָּט *m.* judicium.
r. שָׁפַט judicavit. שָׁמַר custodivit, servavit.
28 אב *m.* pater. *r.* אָבָה voluit.
29 ישע *H.* salvavit, liberavit. קָרָא vocavit, accersivit.
דָּגָן *m.* frumentum. רָבָה 1. *præt. H.*
30 תְּנוּבָה *f.* proventus. *r.* נוב provenire, progerminare.
שָׂדֶה ager. רָעָב *m.* fames. *r.* רָעֵב esurivit.
31 זָכַר recordatus fuit. מַעֲלָלִים opera. *r.* עלל *P.* fecit.
קוּט fastidire. 2. *præt. N.* עָוֹן iniquitas. תּוֹעֵבָה
abominatio. (32) יָדַע 3. *f. N.* W. r. 37. p. 165. בּוֹשׁ
erubescere. *imp. k.* כלם *N.* erubuit. *H.* pudefecit.
imp. N. (33) יָשַׁב 1. *præt. H.*
34 שָׁמֵם *part. N.* עָבַר 3. *f. f. N.* עָבַר transivit. *part. k.*
35 הַלָּזוּ hæc ipsa. לָז *c.* ille, illa. גַּן hortus. *r.* גָּנַן protexit. חָרֵב desolatus. הָרַס diruit, destruxit. *part. pl. N.*
בָּצוּר *m.* munitum. *r.* בָּצַר præcidit. *P.* munivit.
36 שָׁאַר reliquus fuit. 3. *f. N.* בָּנָה ædificavit. 1. *præt. k.* W.
r. 34. p. 142. נָטַע plantavit, consevit.
37 דָּרַשׁ quæsivit. 1. *f. N.* עָשָׂה *inf. k.* W. r. 33. p. 128. רָבָה
multus fuit. 1. *f. H.* W. r. 33. p. 126. צֹאן grex.
38 קֹדֶשׁ *m.* sanctitas. מוֹעֵד *m.* tempus statutum. *r.* יָעַד constituit. מָלֵא *m.* plenus.

CAP. XXXVII.

1 יד *c.* manus. יָצָא exivit. 3. *m. f. f. H.* W. r. 37. m. IV. 2.
p. 163. רוּחַ *c.* spiritus. נוּחַ quiescere. 3. *m. f. f. H.*
W. r. 36. m. III. p. 148. annot. I. p. 151. *cum suff.* כִּי & r.
48. m. I. p. 221. תָּוֶךְ *m.* medium. בִּקְעָה *f.* vallis. *r.*
בָּקַע scidit. מָלֵא *m.* plenus. עֶצֶם *c.* os. *r.* עָצַם
roboratus fuit.
2 עָבַר transivit. 3. *m. f. præt. H.* W. r. 30. m. II. p. 102. & p. 105.
סָבִיב *m.* circuitus, circum. *r.* סָבַב circuivit. רַב *m.*
multus. *r.* רָבַב multus fuit. יָבֵשׁ *m.* aridus, siccus.
3 בֵּן *m.* filius. *r.* בָּנָה ædificavit. חָיָה vixit. 3. *f. f.* K. W. r.
34. m. II. 2. *β.* p. 142. *cum* ה *interrog.*

נבא

נִבָּא prophetavit. *imp. N.* שָׁמַע audivit.

בּוֹא venire. *part. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. annot. I. p. 151. הָיָה 2. *m. pl. præt.* K. W. r. 34. m. II. 2. p. 141.

6 נָתַן 1. *s. c. præt. k.* W. r. 39. p. 170. גִּיד *m.* nervus. עָלָה ascendit. 1. *c. s. præt. H.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. & r. 30. m. II. p. 102. בָּשָׂר *m* caro. קָרַם obduxit. עוֹר *m.* cutis. *r.* עָרָה nudatus fuit.

7 נִבָּא 1. *c. præt. N.* W. r. 32. m. II. p. 121. צִוָּה præcepit. 1. *præt. Pyh.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. קוֹל *m.* vox. רַעַשׁ *m.* commotio, terræ motus. קָרַב accessit.

8 רָאָה 1. *c. præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. מִלְמַעְלָה superne. *r.* עָלָה ascendit. (9) בּוֹא venire. *imp. k.* W. r. 36. annot. IV. p. 154. נָפַח spiravit. 2. *imp. k.* W. r. 38. annot. I. p. 168. & 169. הָרַג occidit. *part. Pah.* חָיָה 3. *m. pl. fut. K.* W. r. 34. m. I. p. 136.

10 נִבָּא 1. *præt. Hithp.* W. r. 40. p. 171. עָמַד stetit. רֶגֶל *c.* pes. חַיִל *m.* robur. (11) יָבֵשׁ aruit. אָבַד periit. תִּקְוָה *f.* expectatio, spes. *r.* קָוָה expectavit. גָּזַר secuit, excidit. (12) פָּתַח aperuit. *part. k.* קֶבֶר *m.* sepulchrum. עַם *c.* populus *r.* עָמַם texit. בּוֹא 1. *c. s. præt. H.* W. r. 36. m. III. p. 148 & 151. אֲדָמָה *c.* terra. *r.* אָדַם splenduit, ruber fuit.

13 פָּתַח *inf. K.* עָלָה *inf. Hiph.* (14) ינח *H.* collocavit, statuit. 1. *s. præt. H.* W. r. 37. m. I. p. 158. דִּבֶּר locutus est. עָשָׂה fecit. 1. *s. præt. k.* W. 34. m. II. 2. p. 141.

16 לָקַח accepit. *imp. k.* W. r. 38. ann. 3. p. 169. עֵץ lignum. אֶחָד *m.* unus. כָּתַב scripsit חָבֵר *m.* socius.

17 הָיָה fuit. 3. *pl. præt. k.* W. r 34. m. I. p. 135.

18 נגד *H.* annunciavit. 2. *m. s. H.* W. r. 38 p. 166.

19 שֵׁבֶט *c.* virga, sceptrum. (20) עַיִן *c.* oculus.

21 בֵּין inter. גּוֹי *m.* gens. הָלַךְ ivit. קָבַץ collegit.

22 הַר *m.* mons. מֶלֶךְ *m.* rex. חָצָה divisit. 3 *f. N.* מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.

23 טָמֵא immundus fuit. 3. *f. Hithp.* גִּלּוּלִים *m. pl.* idola. שִׁקּוּץ *m.* abominatio. *r* שָׁקַץ abominabilis fuit. פֶּשַׁע *m.* rebellio, prævaricatio. ישע *H.* salvavit, servavit. 1. *s. præt. H.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. מוֹשָׁב *m.* habitio. *r.* יָשַׁב sedit. חָטָא peccavit. טָהֵר mundus fuit.

24 עֶבֶד *m.* servus. רָעָה pavit. מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. יָלַךְ ivit. 3. *pl. f. k.* W. r. 37. m. II. p. 159. חֻקָּה *f.* statutum. *r.* חָקַק descripsit. שָׁמַר custodivit. עָשָׂה fecit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 34. m. I. p. 135.
25 אָב *m.* pater. עוֹלָם *m.* seculum. נָשִׂיא *m.* princeps. *r.* נָשָׂא tulit.
26 כָּרַת excidit. 1. *præt. k* W. r. 40. p. 171. בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה comedit, elegit. שָׁלוֹם *m.* pax. רָבָה multiplicatus fuit. 1. *præt. H.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. *r.* קָדַשׁ paratus, sacrificatus est.
27 מִשְׁכָּן *m.* habitatio. *r.* שָׁכַן habitavit. הָיָה 1. c. *s præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. & *sq. v.* 28. *inf. K.* W. r. 33. 4. p. 128.

CAP. XXXVIII.

2 שׂוּם ponere. *imp. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & nota ad m. III. α. p. 150. נָשִׂיא *m.* princeps. ראשׁ *m.* caput. נִבָּא prophetavit.
4 שׁוּב reverti, redire. 1. *f. præt. P.* W. r. 36. m. V. p. 156. חַח *m.* hamus. לְחִי *f.* maxilla. יָצָא exivit. 3. *præt. H.* W. r. 37. m. IV. p. 162. חַיִל *m.* robur. סוּס *m.* equus. פָּרָשׁ *m.* eques. לָבַשׁ vestivit se. *part. Pah.* מִכְלוֹל *m.* perfectio. *r.* כָּלַל perfecit. קָהָל *m.* congregatio. רַב *m.* multus. *r.* רָבַב. צִנָּה *f.* clypeus. *r.* צָנַן. מָגֵן *m.* clypeus. *r.* גָּנַן protexit. תָּפַשׂ apprehendit. חֶרֶב *f.* gladius. (5) כּוֹבַע *m.* galea.
6 אֲגַפִּים *m. pl.* alæ, agmina. יַרְכָּה *f.* latus. צָפוֹן *f.* aquilo, septentrio. *r.* צָפַן abscondit.
7 כּוּן aptare. N. aptatus fuit. *imp. N.* W. r. 36. m. II. p. 148. annot. I. p. 151. & *sq* 2. *m. imp. H.* W. r. 36. m. IV. p. 148. annot. I. p. 151. קָהַל congregavit. מִשְׁמָר *m.* custodia. *r.* שָׁמַר custodivit.
8 פָּקַד visitavit. אַחֲרִית *f.* posteritas. בּוֹא venire. 2. *m. f K.* W. r. 36. m. I. p. 146 ann. I. p. 151. שׁוּב *part. Pyh.* W. r. 36. m. V. p. 156. חֶרֶב *f.* gladius. *r.* חָרַב vastatus fuit. קָבַץ collegit. *part. Pyh.* חָרְבָּה *f.* vastatio. תָּמִיד *m.* jugis, jugiter. יָצָא 3. *præt. Hoph.* W. r. 37. m. IV. p. 163.

Digitized by Google

p. 163. יָשַׁב sedit. בֶּטַח m. fiducia, secure. r. בָּטַח fisus est. (9) עָלָה 2. m.f. præt.k.W.r.34.m.II.2.p.141. שׁוֹאָה m. vastatio. r. שָׁאָה vastatus fuit. עָנָן m. nubes. כָּסָה operuit. inf P.W.r.33.p.128.
10 חָשַׁב cogitavit. מַחֲשֶׁבֶת f. cogitatio. רָע m. malus. r. רוּעַ malum esse.
11 פְּרָזוֹת f. pl. pagi, villæ. r. פרז. בוא 1.f.k.W.r.36.p.146. שָׁקַט quievit. part. k. יָשַׁב sedit, habitavit. part. k. חוֹמָה f. murus. r. חמה. בְּרִיחַ m. repagulum, vectis. r. בָּרַח fugit. דֶּלֶת f. ostium, janua.
12 שָׁלַל spoliavit, prædatus est. inf.k. שָׁלָל m. præda, spolium. בָּזַז prædatus est. inf. k. W. r. 41. בַּז præda. שׁוּב inf. H.W.r.36.p.148. חָרְבָּה vastitas. יָשַׁב part. pl. f. N. W. r. 37. p. 162. אָסַף collegit. part. Pyh. מִקְנֶה m. pecus, possessio. קִנְיָן m. possessio. r. קָנָה comparavit, emit. טַבּוּר m. umbilicus. r. טבר.
13 סֹחֵר m. negotiator, mercator. r. סָחַר circuivit, mercatus est. כְּפִיר m. leo. r. כָּפַר picavit. אָמַר 3.f.k. W.r. 30. p.102. קָהַל 2. præt. H. נָשָׂא tulit, attulit. inf. k. W.r.32.p.125. כֶּסֶף argentum. r. כָּסַף appetivit. זָהָב aurum. לָקַח accepit. inf.k.W.r.38.p.170.&r.2.γ.p.7. גָּדוֹל m. magnus. (14) יָשַׁב inf. k.W.r.37.annot.2. p. 165. יָדַע scivit. 2.f. k. W. r. 37. m. II. p. 159.
15 מָקוֹם c. locus. r. קוּם surgere. רָכַב equitavit. part. k.
16 כָּסָה texit, obtexit. inf.P.W.r.33. p.188. יָדַע inf.k.W.r. 27. p. 165. קָדַשׁ paratus, sacratus est. inf. N.
17 קַדְמֹנִי m. antiquitas, antiquum. r. קָדַם antevertit. עֶבֶד servus. נָבִיא propheta. נִבָּא part. N.
18 אֲדָמָה c. terra. חֵמָה excandescentia. r. יָחַם caluit. אַף m. ira. r. אָנַף iratus fuit.
19 קִנְאָה f. zelus. r. קָנָא zelavit. אֵשׁ ignis. עֶבְרָה f. indignatio. r. עָבַר transivit. רַעַשׁ m. commotio, terræ motus. r. רָעַשׁ movit se, contremuit.
20 דָּג m. piscis. r. דוּג piscari. it. דָּגָה auctus, fœcundatus est. עוֹף m. avis. r. עוּף volare. חַיָּה f. vita, fera. שָׂדֶה ager. רֶמֶשׂ m. reptile. r. רָמַשׂ repsit. הָרַס destruxit. 3. pl. præt. N. מַדְרֵגָה f. gradus. r. דרג. חוֹמָה f. murus. r. חמה. נָפַל cecidit. 3.f.k.W.r.38. p.166.

קרא

Digitized by Google

21 קָרָא vocavit. (22) שָׁפַט 1. *præt. N.* דֶּבֶר pestis. דָּם sanguis. גֶּשֶׁם *m.* pluvia. שָׁטַף inundavit. *part. k.* אֶבֶן *f.* lapis. אֶלְגָּבִישׁ *m.* grando immanis. *qs. ex* אֵל potentia & גָּבִישׁ unio, crystallus. *r.* גבש. *al* אלג. גָּפְרִית sulphur. *r.* גפר. מטר *H.* pluit, depluit. 1. *f. H.*
23 גָּדַל magnus fuit. *Hithp.* magnificavit se. קָדַשׁ 1. *præt. Hithp.* W. r. 23. γ. p. 83. & r. 28. p. 98. יָדַע 1. *præt. N.*

CAP. XXXIX.

2 שׁוּב reverti. 1. *præt. P.* W. r. 36. p. 156. שִׁשֵּׁא sextavit. 1. *præt. P.* א *pro* י. W. r. 31. p. 108. & r. 34. p. 142. עָלָה ascendit. *H.* ascendere fecit. 1. *præt. H.* יָרֵךְ *m.* & יַרְכָה femur, latus. צָפוֹן *f.* septentrio. *r.* צָפַן abscondit. בּוֹא venire. *H.* adducere.
3 נכה *H.* percussit. 1. *præt. H.* W. r. 34. p. 142. קֶשֶׁת *c.* arcus שְׂמֹאל *m.* sinistra manus. *r.* שמל. חֵץ *m.* sagitta. *r.* חָצַץ discidit. יָמִין *f.* dexter, dextera. *r.* ימן. נפל cecidit. 1. *f. H.*
4 אֲגַפִּים *m. pl.* alæ. *r.* אגף. עַיִט *m.* avis. צִפּוֹר *c.* avis. *r.* צָפַר evolavit. כָּנָף *c.* ala. חי *m.* vivens. חַיָּה *f.* vita, fera. שָׂדֶה ager. אָכַל edit.
6 שָׁלַח misit. יָשַׁב sedit. אִי *m.* insula. בֶּטַח *m.* fiducia, securitas, secure. *r.* בָּטַח fisus est.
7 קֹדֶשׁ *m.* sanctitas. יָדַע 1. *f. H.* W. r. 37. p. 163. חָלַל perforatus est. *H.* profanavit. *it.* incepit. 1. *f. H.* W. r. 41. γ. p. 179. אחל profanabo. *f. d* אָחֵל incipiam. שֵׁם nomen. קָדוֹשׁ *m.* sanctus. (8) הָיָה 3. *præt. N.*
9 עִיר *f.* urbs. בָּעַר arsit. *P.* accendit. 3. *præt. P.* נשק *H.* accendit, combussit. 3. *præt. H.* נֶשֶׁק *m.* armatura, arma. *r.* נָשַׁק osculatus est. מָגֵן *m.* clypeus, scutum. *r.* גָּנַן obtexit. צִנָּה *f.* clypeus, scutum. *r.* צנן. מַקֵּל *m.* baculus. *r.* מקל. רֹמַח *m.* spiculum, lancea.
10 עֵץ lignum, arbor. חָטַב cæcidit, putavit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 101. יַעַר *m.* silva. שָׁלַל spoliavit, prædatus est. בָּזַז spoliavit. (11) קֶבֶר *m.* sepulchrum. *r.* קָבַר sepelivit. גַּיְא & גַּי *f.* vallis. עָבַר transivit. *part. k.* קַדְמָה *f.* antiquitas. *it.* oriens. *r.* קָדַם antevertit.

Digitized by Google

tit. חָסַם obturavit. *pa* .*k*. הָמוֹן *m.* fremitus, multitudo. *r*. הָמָה tumultuatus est.

12 טָהַר mundus fuit. *P*. mundavit. *inf*. *P*.

13 כָּבַר gravis, auctus fuit. *N*. honoratus fuit. *inf*. N.

14 אֱנוֹשׁ *m*. homo. *pl*. viri. *r*. אָנַשׁ æger fuit. תָּמִיד *m*. jugis, jugiter. *r*. תמד. בדל *H*. separavit, distinxit. 3.*f*. *H*. יתר *N*. reliquus fuit. *part*. *N*. קָצֶה *m*. finis. *r*. קָצָה scidit, amputavit. חָקַר investigavit, persecutus est. 3.*f*.*k*

15 עֶצֶם *c*. os, ossis. *r*. עָצַם roboratus est. בָּנָה ædificavit. אֵצֶל apud, juxta. צִיּוּן *m*. monumentum, signum. *r*. צון. *al*. צִוָּה præcepit.

17 קָבַץ collegit, congregavit. *imp*. *N*. אָסַף congregavit. סָבִיב *m*. circuitus. זֶבַח *m*. sacrificium. *r*. זָבַח mactavit, sacrificavit. *part*. *k*. גָּדוֹל magnus. בָּשָׂר caro. שָׁתָה bibit. דָּם *m*. sanguis.

18 גִּבּוֹר *m*. potens, fortis. *r*. גָּבַר valuit. prævaluit. אָכַל 2.*f*. *k*. W. r. 30. p. 102. נָשִׂיא princeps. אַיִל aries. כַּר agnus. עַתּוּדִים *m*. *pl*. hirci. *r*. עָתַד paravit. פַּר *m*. juvencus. מְרִיא saginatum. *r*. מרא *H*. extulit se.

19 חֵלֶב *m*. adeps. שָׂבְעָה *f*. saturitas. *r*. שָׂבַע satiatus, satur fuit. שִׁכָּרוֹן *m*. ebrietas. *r*. שָׁכַר inebriatus est.

20 שֻׁלְחָן *m*. mensa. *r*. שָׁלַח misit. סוּס equus. רֶכֶב *m*. currus. *r*. רָכַב equitavit. מִלְחָמָה *f*. bellum. *r*. לָחַם pugnavit. (21) כָּבוֹד *m*. gloria. *r*. כָּבַד. מִשְׁפָּט *m*. judicium. *r*. שָׁפַט judicavit. שׂוּם ponere. 1. *præt*. *k*.

22 הָלְאָה ultra, ulterius. *r*. הלא.

23 עָוֹן *m*. iniquitas. *r*. עָוָה. גָּלָה migravit, in captivitatem abductus fuit. מָעַל prævaricatus est. סָתַר latuit, abscondit se. 1.*f*. *H*. צַר *m*. angustus, hostis. *r*. צור obsidere. (24) טֻמְאָה *f*. immunditics. *r*. טָמֵא immundus fuit. פֶּשַׁע *m*. defectio, prævaricatio.

25 שְׁבוּת *f*. reversio, *al*. captivitas. *r*. שׁוּב reverti, *vel* שָׁבָה captivum cepit. רָחַם dilexit. *P*. misertus est. 1. *præt*. *P*. קִנֵּא zelavit. (26) נָשָׂא tulit. *cum def*. א. כְּלִמָּה *f*. ignominia *r*. כלם *N*. מַעַל *m*. prævaricatio. *r*. מָעַל prævaricatus est. יָשַׁב *inf*. *k*. W. r. 37. annot. 2. p. 165. חָרַד tremuit, exterritus fuit. *H*. deterruit. *part*. *H*.

שׁוּב

27 שׁוֹב *inf. P.* W. r. 36. p. 156. אֹיֵב אֹיֵב *m.* inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est.

28 גַּלֹּה *inf. H.* כִּנֵּס collegit, congregavit. 1. *pl. præt. P.* יתר 1. *f. H.* (29) שָׁפַךְ fudit.

CAP. XL.

1 הֻכָּה *H.* percussit. 3. *f. præt. Hoph.* W. r. 33. p. 126. r. 38. p. 166. & r. 34. p. 141. עֶצֶם os. *it.* corpus, substantia. *it.* ille, ipse. *r.* עָצַם roboratus est. הָיְתָה fuit. 3. *f. præt. k.* W. r. 34. m. I. p. 141. יָד *c.* manus. בוא venire. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 149. & 151.

2 מַרְאָה *m.* visio. *r.* רָאָה vidit. בוא 3. *præt. H.* W. r. 36. p. 148. & 152. נוּחַ quiescere. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. & r. 48. p. 221. הַר *m.* mons. גָּבֹהַּ *m.* altus. מְאֹד valde. מִבְנֶה structura. *r.* בָּנָה ædificavit. נֶגֶב *m.* auster.

3 נְחשֶׁת *c.* æs. *r.* נָחַשׁ auguratus est. פְּתִיל *m.* filum. *r.* פתל. פִּשְׁתָּה *f.* linum. *r.* פשׁת. קָנֶה *m.* calamus. מִדָּה *f.* mensura, dimensio. *r.* מָדַד mensus est. עָמַד stetit. *part. k.* שַׁעַר *m.* porta. *r.* שָׁעַר æstimavit.

4 דִּבֵּר 3. *f. P.* רָאָה *imp. k.* W. r. 33. p. 127. sq. *part. H.* & *inf. H.* אֹזֶן *f.* auris. W. r. 46. p. 212. שָׁמַע audivit. W. r. 23. p. 83. שׂוּם ponere. *imp. H.* W. r. 36. p. 148. & 150. לֵב *m.* cor. לְמַעַן propter. בוא 2. *præt. Hoph.* W. r. 36. p. 151. & annot. IV. p. 155. נגד *H.* indicavit. *inf. H.* W. r. 38. p. 166. (5) חוֹמָה *f.* murus. *r.* חמה. חוּץ foris, foras. סָבִיב *m.* circuitus, circum, circa. *r.* סָבַב. circuivit. אַמָּה *f.* cubitus. *r.* אמם. טֹפַח *m.* palmus. מָדַד 3. *f. k.* W. r. 41. p. 171. & p. 174. & r. 10. p. 29. רֹחַב *m.* latitudo. *r.* רָחַב dilatatus est. בִּנְיָן *f.* ædificium. *r.* בָּנָה. קוֹמָה *f.* altitudo. *r.* קוּם surgere.

6 קָדִים *m.* oriens. *r.* קָדַם antevertit. עָלָה ascendit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130. & 132. מַעֲלָה *f.* gradus. סַף *f.* limen. *r.* ספף. (7) תָּא *m.* thalamus. אֹרֶךְ *m.* longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus est. אֵצֶל apud. אוּלָם *m.* porticus. *r.* אלם.

9 אַיִל *m.* aries. *it.* limen. (10) מִפֹּה inde, hinc, illinc

illinc. כֹּה hic. (11) פֶּתַח *m.* janua, ostium. *r.* פָּתַח aperuit. (12) גְּבוּל *m.* terminus. *r.* גָּבַל terminavit. (13) גַּג tectum. נֶגֶד coram.

14 עָשָׂה 3. *f. k.* W. r. 33. p. 130. & 132. & r. 18. p. 52. חָצֵר *c.* atrium.

15 אִיתוֹן *m.* ingressus. *r.* אָתָה venit. *cum* ה *emph.* י *cum* א *est transpositum.* W. r. 31. 6. p. 114. פְּנִימִי *m.* interior, intimus. *r.* פָּנָה aspexit.

16 חַלּוֹן *c.* fenestra. *r.* חָלַל perforatus, perfossus est. אָטַם obstruxit, occlusit. *part. Pah.* W. r. 44. p. 188. אַיִל aries. *it.* postis. W. r. 16. 4. *. p. 43. תָּמָר *m.* & תִּמֹרָה *f.* palma. *pl.* תִּמֹּרִים & תִּמֹּרוֹת. (17) בּוֹא 3. *f. H.* W. r. 36. p. 151. חִיצוֹן *m.* exterior. *r.* חוּץ. לִשְׁכָּה *f.* cubiculum. *r.* לשך. רִצְפָּה *f.* pavimentum. *r.* רָצַף stravit. (18) כָּתֵף *f.* humerus. עֻמַּת secundum, e regione. תַּחְתּוֹן *m* inferior.

19 צָפוֹן *f.* septentrio, aquilo. *r.* צָפַן abscondit.

21 אֵילָם *m.* porticus. *r.* אלם. רִאשׁוֹן *m.* prior.

22 עָלָה 3. *pl. f. k.* W. r. 34. p. 135 & r. 30. p. 104.

24 יָלַךְ 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163. & r. 27. p. 94. דָּרוֹם *m.* meridies. *r.* דרם.

26 עוֹלָה holocaustum. *it.* ascensus. *r.* עָלָה ascendit.

27 מֵאָה *c.* centum.

38 דוח *H.* dispulit. *metaph.* abluit. 3. *f. H.*

39 שֻׁלְחָן *m.* mensa. *r.* שָׁלַח misit. שָׁחַט mactavit. *inf. k.* חַטָּאָה *f.* peccatum, sacrificium pro peccato. *r.* חָטָא peccavit. אָשָׁם *m.* delictum, oblatio pro reatu. *r.* אָשַׁם deliquit, reus fuit.

40 כָּתֵף & כֶּתֶף *f.* humerus, latus. עֹלָה *m.* gradus. אַחֵר *m.* alius, alter. (42) אֶבֶן *f.* lapis. גָּזִית *f.* cæsura, lapis cæsus. *r.* גָּזַז resecuit. חֲצִי *m.* dimidium. *r.* חָצָה dimidiavit. גֹּבַהּ *m.* altitudo. *r.* גָּבַהּ altus fuit. ינח *H.* statuit, reposuit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 158. כְּלִי *m.* instrumentum. *r.* כָּלָה consumtus fuit. זֶבַח *m.* sacrificium. *r.* זָבַח mactavit. (43) שְׁפַתַּיִם *m.* lapides focarii. *r.* שָׁפַת disposuit, ordinavit. כּוּן aptare. *Hoph.* constitui. *part. Hoph.* W. r. 36. p. 145. & 155. בָּשָׂר *m.* caro. קָרְבָּן *m.* oblatio. *r.* קָרַב.

44 שִׁיר canere. *part. k.* (45) זֹה, זֹאת *f.* hæc, hoc. זֶה *m.* hic

m. hic. כֹּהֵן m. ſacerdos. r. כָּהַן ſacerdotem egit. שָׁמַר cuſtodivit. part. k. מִשְׁמֶרֶת f. cuſtodia.
46 מִזְבֵּחַ m. altare. r. זָבַח mactavit, ſacrificavit. קָרֵב m. appropinquans. שָׁרַת miniſtravit. inf. P.
47 רָבַע quadratus fuit. part. Pyh.
49 עַמּוּד m. columna. r. עָמַד ſtetit.

CAP. XLI.

1 הֵיכָל m. palatium, templum. r. הכל. al. יכל. מָדַד menſus eſt. 3. f. k. W. r. 4. p. 171. & 174. אַיִל m. aries. it. ſuperliminare. אַמָּה f. cubitus. רֹחַב m. latitudo. אֹהֶל m. tentorium.
2 פֶּתַח m. janua, oſtium. r. פָּתַח aperuit. כָּתֵף f. humerus, latus. אֹרֶךְ m. longitudo. r. אָרַךְ prolongatus fuit. (3) בּוֹא venire. פְּנִים m. interius, intimum. r. פָּנָה aſpexit.
4 קֹדֶשׁ m. ſanctitas, ſanctum.
5 קִיר m. murus, paries. צֵלָע c. latus, laterale, coſta.
6 פַּעַם pulſus, vice. פְּעָמִים m. pl. inceſſus, pedes. r. פָּעַם egit, impulit. בּוֹא part. k. הָיָה inf. k. W. r. 33. p. 128. אָחַז cepit, hæſit. part. Pah.
7 רָחַב dilatatus eſt. סָבַב circuivit, ambivit ſe. 3. præt. N. W. 41. p. 175. & 178. מַעְלָה ſupra, ſurſum. cum ה parag. r. עָלָה ſcandit, aſcendit. תַּחְתּוֹן m. interior. עָלָה 3. f. k. W. r. 33. p. 126. & 132. עֶלְיוֹן m. excelſus. תִּיכוֹן m. תִּיכוֹנָה f. medianum. r. תָּוֶךְ m. medium.
8 רָאָה 1. præt. k. W. r. 34. m. II. n. 2. p. 141. גֹּבַהּ m. altitudo. r. גָּבַהּ altus fuit. מוּסָד m. fundamentum. r. יָסַד fundavit. מְלֹא & מְלוֹ m. plenitudo. r. מָלֵא plenus fuit. קָנֶה m. calamus. r. קָנָה comparavit. אַצִּיל m. ala. r. אָצַל repoſuit.
9 מֻנָּח m. relictum. r. ינח H. ſtatuit, repoſuit.
11 צָפוֹן f. ſeptentrio. r. צָפַן abſcondit. דָּרוֹם m. meridies. r. דרם. מָקוֹם locus. קוּם ſurgere.
12 בִּנְיָן m. ædificium. r. בָּנָה ædificavit. גִּזְרָה f. deciſum. ſeptum. r. גָּזַר ſecuit. פֵּאָה f. angulus. W. r. 19. p. 67.
14 קָדִים m. oriens. r. קָדַם antevertit.

אתיק

15 אַתִּיק *m.* peristylium. *r.* נָתַק avulsit, disrupit. אֵלָם & אוּלָם *m.* porticus. *r.* אלם. חָצֵר *c.* atrium.
16 סַף limen. *r.* ספף. חַלּוֹן *c.* fenestra. *r.* חָלַל perforatus est. אָטַם obstruxit, occlusit. *part. Pah.* W. r. 44. p. 188. שָׁלֹשׁ *f.* tres. W. r. 46. p. 196. & 213. & r. 20. p. 71. נֶגֶד coram. שְׂחִיף *m.* tectorium. *r.* שחף. עֵץ *m.* lignum. כָּסָה texit. *part. Pyh.* W. r. 34. p. 135. & 136.
17 חִיצוֹן *m.* exterior, exterius. *r.* חוץ foris. מִדָּה *f.* mensura. *r.* מָדַד. (18) עָשָׂה fecit. *part. Pab.* W. r. 33. n. 6. p. 130. תָּמָר *m.* & תִּמֹּרָה *f.* palma.
19 כְּפִיר *m.* leo. *r.* כָּפַר picavit.
20 מְזוּזָה *f.* postis. *r.* זוז. רָבַע quadratus fuit. *part. f. Pab.* מַרְאֶה *m.* visio, aspectus. *r.* רָאָה.
22 מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח mactavit, sacrificavit. מִקְצֹעַ *m.* angulus. *r.* קצע. שֻׁלְחָן *m.* mensa. *r.* שָׁלַח misit.
23 דֶּלֶת *f.* ostium. (24) סָבַב circumivit. *part. Hoph.* W. r. 41. p. 171. 173. & sq. אַחֵר *m.* alius, alter.
25 עָב *m.* trabs. *r.* עָבָה densus, crassus fuit.

CAP. XLII.

1 יָצָא exivit. 3 *f. H.* W. r. 37. p. 163. & r. 18. p. 52. & r. 47. p. 216. חָצֵר *c.* atrium. חִיצוֹן *m.* exterior, exterius. *r.* חוץ. צָפוֹן septentrio. *r.* צָפַן abscondit. *v.* 2. *vid. cap. praeced.*
3 רִצְפָה pavimentum.
4 מַהֲלָךְ *m.* iter. *it.* ambulacrum. *r.* הָלַךְ ambulavit.
5 עֶלְיוֹן *m.* excelsus, supremus. *r.* עָלָה ascendit. קָצַר abbreviatus, contractus fuit. יָכוֹל potuit, praevaluit. *al.* אָכַל comedit. 3. *pl. f. k.* ו *pro* א. W. r. 30. p. 103.
6 שִׁלֵּשׁ tertiavit, triplicavit. *part. Pyh.* עַמּוּד *m.* columna. *r.* עָמַד stetit. אָצַל sepofuit, separavit. *N.* contractum fuit.
7 גָּדֵר, גֶּדֶר & גְּדֵרָה maceria. *r.* גָּדַר sepsit.
8 הֵיכָל *m.* palatium, templum. (9) בוא *part. H.* ו *pro* י.
11 מוֹצָא *m.* exitus. *r.* יָצָא exivit.
12 בִּפְנֵי ante. פָּנִים facies. הֲגִינָה recta. *r.* הגן. בוא *cum aff.*
13 קָרוֹב *m.* propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit. ינח *H.* statuit, collocavit. מִנְחָה munus, oblatio. *r.* מנח.

Digitized by Google

חַטָּאת *f.* peccatum. *r.* חָטָא peccavit. אָשָׁם *m.* delictum, reatus. *r.* אָשַׁם deliquit, reus fuit.

14 בֶּגֶד *m.* perfidia. *it.* vestimentum. *r.* בָּגַד prævaricatus fuit. שָׁרֵת ministravit. לָבַשׁ induit. 3. *pl. præt. k. cum præf.* ו pro quo h. l. est י. W. r. 30.

15 כָּלָה consumtus, absolutus fuit. *P.* absolvit. מִדָּה *f.* mensura. *r.* מָדַד mensus est.

16 רוּחַ *c.* spiritus, plaga. (17) מֵאָה centum.

20 בדל *H.* separavit, distinxit. חֹל *m.* profanum. *r.* חָלַל perforatus, perfossus est.

CAP. XLIII.

1 הָלַךְ ivit, ambulavit. *H.* duxit. 3. *f. H.* W. r. 37. p. 163. פָּנָה aspexit. *part. k.*

2 כָּבוֹד *m.* gloria. *r.* כָּבֵד gravis, honoratus fuit. אור lucidum esse, illuminari. *H.* lucere fecit, illustravit. 3. *fœm. præt. H.* (3) מַרְאֶה *m.* visio, aspectus. רָאָה vidit. 1. *præt. k.* W. 34. p. 142. שָׁחַת corrupit, perdidit. *inf. P.* עִיר *f.* urbs, civitas. נָהָר fluvius. *r.* נָהַר confluxit. נָפַל cecidit. 1. *f. k.* W. r. 38. p. 166.

5 נָשָׂא tulit. 3. *f. k. cum aff.* רוּחַ spiritus. בוא 3. *fœm. f. H.*

6 דָּבַר locutus est. *part. Hithp.* עָמַד stetit.

7 כִּסֵּא *m.* solium, thronus. כַּף *f.* curvatura, vola. *r.* כָּפַף curvavit. רֶגֶל *c.* pes. *r.* רָגַל obtrectavit. שָׁכַן habitavit. 1. *f. k.* עוֹלָם *m.* seculum. *r.* עלם. טָמֵא immundus, pollutus fuit. 3. *pl. f. P.* מֶלֶךְ *m.* rex. *r.* מָלַךְ regnavit. זְנוּת *f.* scortatio. *r.* זָנָה scortatus est. פֶּגֶר *m.* cadaver. בָּמָה *f.* excelsum.

8 נָתַן dedit. *inf. k. cum suff.* W. r. 38. p. 169. & r. 39. p. 170. סַף *m.* limen. *r.* ספף. מְזוּזָה *f.* postis. *r.* זוז. קִיר paries. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב. *N.* כָּלָה consumpsit. 1. *f. P.* W. r. 33. p. 132. אַף ira. *r.* אָנַף iratus fuit.

9 רָחַק procul abfuit, elongavit se. 3. *pl. f. P.*

10 הִגִּיד nunciavit, indicavit. *imp. H.* כלם *N.* erubuit, pudefactus est. 3. *f. N.* עָוֺן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. מָדַד mensus est. תָּכְנִית *f.* mensura, forma. *r.* תָּכַן per-

perpendit, expendit. (11) צוּרָה *f.* forma. *r.* צור obsidere. תְּכוּנָה *f.* dispositio. *r.* כּוּן aptare, disponere. מוֹצָא *m.* exitus. *r.* יָצָא. מוֹבָא *m.* introitus. *r.* בּוֹא. חֻקָּה *f.* decretum. *r.* חָקַק descripsit. תּוֹרָה *f.* doctrina, lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. יָדַע scivit. *imp.* *H.* W. r. 39. p. 163. כָּתַב scripsit. *imp* *k.* עַיִן oculus. שָׁמַר custodivit. (12) גְּבוּל terminus. *r.* גָּבַל terminavit. (13) מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח mactavit, sacrificavit. אַמָּה *f.* cubitus. *r.* אמם. טוֹפַח *m.* palmus. *r.* טפח. חֵיק *m.* sinus, gremium. רֹחַב *m.* latitudo. שָׂפָה labium, labrum. זֶרֶת *m.* spithama. גַּב *m.* gibbus, dorsum, fastigium. *r.* גבב.

14 עֲזָרָה *f.* atrium. *it.* prominentia. *r.* עָזַר juvit. תַּחְתּוֹן *m.* inferior. קָטָן *m.* parvus. *r.* קָטֹן parvum fuit.

15 לְמַעְלָה supra, sursum. *r.* עָלָה. קֶרֶן *c.* cornu.

16 רָבוּעַ quadratus. *part. Pah.* *r.* רָבַע quadratus fuit.

17 חֲצִי *m.* dimidium. *r.* חָצָה dimidiavit. מַעֲלָה *f.* gradus, ascensus. *r.* עָלָה. פָּנָה vertit, aspexit. *inf.* *k.*

18 עָשָׂה fecit. *inf.* *N.* W. r. 48. *β.* 128. r. 34. 1. p. 138. & r. 44. *n.* p. 199. עָלָה *inf.* *H.* עוֹלָה *f.* holocaustum. זָרַק sparsit, aspersit. *inf* *k.*

19 כֹּהֵן sacerdos. זֶרַע *m.* semen. *r.* זָרַע seminavit. קָרַב appropinquavit. פַּר *m.* juvencus. בָּקָר *m.* bos. *r.* בָּקַר quæsivit. חַטָּאת *f.* peccatum.

20 פִּנָּה *f.* angulus. *r.* פִּין. חָטָא peccavit. *P.* mundavit. כִּפֵּר picavit. *P.* expiavit.

21 שָׂרַף ussit, combussit. מִפְקָד *m.* mandatum, locus constitutus. *r.* פָּקַד visitavit. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. *r.* קָדַשׁ.

22 קָרַב *H.* obtulit. 2. *f.* *H.* שָׂעִיר *m.* pilosus, hircus. *r.* שָׂעַר horruit. עֵז *f.* capra. תָּמִים *m.* perfectus, integer. *r.* תָּמַם absolvit, perfectus fuit.

24 כַּלּוֹת *inf.* *P.* *cum aff.* אַיִל *m.* aries. צֹאן *c.* oves, grex.

24 שָׁלַךְ *H.* jecit, abjecit. מֶלַח *m.* sal.

26 כִּפֵּר 3. *pl.* *f.* *P.* ו est pro י. W. r. 31. טָהֵר mundus, purus fuit. *P.* mundavit. 3. *præt.* *P.* (27) כָּלָה 3. *f.* *P.* הָלְאָה ultra, ulterius, deinceps. שֶׁלֶם *m.* sacrificium pacificum. *r.* שָׁלֵם integer, perfectus fuit. רָצָה voluit, acceptum habuit. 1. *pr.* *k.* W. r. 34. p. 141. א pro י. p. 142.

Digitized by Google

CAP. XLIV.

1 שׁוּב reverti, redire.3.*f.H.W*. r. 37.p.163. & r.10. p.29. מִקְדָּשׁ *m*. ſanctuarium. *r*. קָדַשׁ paratus, ſacratus fuit. חִיצוֹן *m*. exterior, exterius. *r*. חוּץ foris, foras. פָּנָה aſpexit, ſpectavit.*part.k*. קָדִים *m*. oriens. *r*. קָדַם antevertit. סָגַר clauſit.*part. Pah*.
2 פָּתַח aperuit.3.*f.N*. בּוֹא venire.3.*f.k*.W.r.36.p.146.&151.
3 נָשִׂיא *m*. princeps. *r*. נָשָׂא tulit, ſumpſit. יָשַׁב ſedit, manſit.3.*f.k*. W. r. 37.p.161. אָכַל edit. *inf. k. cum* ו *epenth*. לֶחֶם *c*. panis. *r*. לָחַם comedit. אוּלָם *m*. porticus. *r*. אלם. יָצָא 3.*f.k*.
4 בּוֹא 3.*f. H*. W.r.36.p.151. צָפוֹן ſeptentrio. *r*. צָפַן abſcondit. רָאָה vidit.1.*f.k*.W.r.33. 2. p. 126. annot.I.p. 130.& γ.p.134. מָלֵא plenus fuit. כָּבוֹד *m*.gloria. *r*. כָּבֵד gravis, honoratus fuit. נָפַל cecidit. 1.*f. k*. W. r. 37. p. 166.
5 שׂוּם ponere.*imp.H*.W.r.36.p.150. רָאָה *imp. k*. W.r.33. p.127. עַיִן oculus. אֹזֶן *f*. auris. דָּבַר *part. P*. חֻקָּה *f*. ſtatutum. *r*. חָקַק deſcripſit, ſtatuit. תּוֹרָה *f*. doctrina, lex. *r*. יָרָה. לֵב cor. מָבוֹא *m*. aditus, introitus. *r*. בּוֹא. מוֹצָא *m*. exitus. *r*. יָצָא.
6 מְרִי *m*. rebellio. *r*. מָרָה rebellis fuit. רַב *m*. multus. *r*. רָבַב multus, copioſus fuit. תּוֹעֵבָה *f*. abominatio. *r*. תעב *P*. abominatus eſt.
7 נֵכָר *m*.alienus, alienigena. *r*. נָכַר agnovit, alienavit. עָרֵל *m*. præputiatus. *r*. עָרַל præputium habuit. *it*. abſtulit. בָּשָׂר caro. חָלַל perfoſſus eſt, profanavit. *inf.P*. קָרַב appropinquavit. *H*. obtnlit. חֵלֶב *m*. adeps, pinguedo. דָּם ſanguis. פּוּר diſrumpi. *H*. irritum fecit. 3.*f. H*.W.r.36.m.III.2.p.149. בְּרִית *f*. fœdus. *r*. בָּרָה comedit, elegit.
8 שָׁמַר cuſtodivit. מִשְׁמֶרֶת *f*. cuſtodia. שׂוּם 2.*f. H*.
9 עָרֵל præputiatus.
10 רָחַק procul abfuit, elongavit ſe. תָּעָה erravit, vagatus eſt. *inf. k*. גִּלּוּלִים *m. pl*. idola. *r*. גָּלַל volvit. עָוֹן iniquitas. *r*. עָוָה inique egit. (11) שֵׁרֵת miniſtravit. *part. P*. פְּקֻדָּה *f*. præfectura. *r*. פָּקַד. שָׁחַט mactavit, jugulavit. עֹלָה *f*. holocauſtum. זֶבַח *m*. ſacrifi-

crificium. r. זָבַח mactavit, sacrificavit. עָמַד stetit.
12 מִכְשׁוֹל m. offendiculum. r. כָּשַׁל impegit, offendit.
13 נָגַשׁ accessit, appropinquavit. כָּהַן sacerdotio functus est inf. P. נָגַשׁ inf. k. W. r. 38. p. 169. כְּלִמָּה f. ignominia. r. כלם. (14) עֲבֹדָה servitium.
16 שֻׁלְחָן m. mensa. r. שָׁלַח misit. (17) חָצֵר c. atrium. פְּנִימִי m. interior, intimus. r. פָּנָה. בֶּגֶד m. perfidia. it. vestimentum. r בָּגַד prævaricatus fuit. פִּשְׁתָּה f. linum. r. פשת. לָבַשׁ vestivit se, induit. עָלָה scandit, ascendit. 3. f. k. W. r. 30. p. 102. & r. 33. p. 126. צֶמֶר lana.
18 פְּאֵר m. ornatus, cidaris. r. פָּאַר ornavit. מִכְנָסַיִם m. femoralia. r. כָּנַס collegit. מָתְנַיִם m. d. lumbi. r. מתן. חָגַר cinxit, accinxit. 3. f. k. יֶזַע m. & זֵעָה f. sudor.
19 יָצָא inf. k. cum aff. W. r. 32. p. 125. r. 37. p. 165. & r. 44. λ. p. 191. פָּשַׁט exuit, detraxit. ינח H. statuit, reposuit. 3. præt. H. לִשְׁכָּה f. cubiculum. r. לשך.
20 גָּלַח rasit, abrasit. 3. f. P. פֶּרַע m. coma. r. פָּרַע nudavit. שָׁלַח misit. 3. f. P. כָּסַם totondit. inf. k.
21 יַיִן m. vinum. שָׁתָה bibit. 3. f. k. W. r. 34. p. 136.
22 אַלְמָנָה f. vidua. r. אלם. גָּרַשׁ expulit, repudiavit. part. Pah. נָשִׁים f. pl. mulieres, uxores. r. נָשָׁה oblitus fuit. בְּתוּלָה f. virgo. r. בתל. זֶרַע m. semen. r. זָרַע seminavit.
23 יָרָה jecit, jaculatus est. H. docuit. 3. f. H. W. r. 33. p. 126. r. 37. p. 163. & r. 34. p. 137. חֹל m. profanum. r. חָלַל. טָמֵא m. pollutus. r. טָמֵא immundus fuit. טָהוֹר m. mundus. r. טָהֵר mundus fuit. ידע 3. f. H. cum aff.
24 רִיב m. lis. r. רוּב litigare. שָׁפַט judicavit. inf. k. & seq. 3. f. K. cum suff. ו est pro י. W. r. 31. מִשְׁפָּט judicium. מוֹעֵד m. tempus statutum, solennitas. r. יָעַד constituit. שַׁבָּת c. cessatio, sabbathum.
25 מות mori. part. k. אָב pater. r. אָבָה voluit. אֵם f. mater. r. אמם. בַּת filia. r. בָּנָה ædificavit. אָח m. frater. r. אחה. אָחוֹת f. soror.
26 טָהֳרָה f. mundities. r. טָהֵר. סָפַר numeravit.
27 נַחֲלָה f. possessio, hæreditas. r. נָחַל possedit. אֲחֻזָּה f. possessio. r. אָחַז cepit, possedit. נָתַן dedit. 3. f. k. W. r. 38. p. 167.

Digitized by Google

29 מִנְחָה *f.* munus, oblatio. *r.* מנח. אָשָׁם *m.* delictum, reatus. חֵרֶם *m.* devotum. (30) רֵאשִׁית *f.* principium, primitiæ. בִּכּוּרִים *m. pl.* primitiæ. *r.* בכר. תְּרוּמָה *f.* oblatio. *r.* רום altum, excelsum esse. עֲרִיסֹה *f. pl.* massæ. *r.* ערס. נוּחַ quiescere. *H.* quiescere fecit. בְּרָכָה *f.* benedictio. *r.* בָּרַךְ benedixit.
31 נְבֵלָה *f.* cadaver. *r.* נָבַל cecidit. טְרֵפָה *f.* discerptum. *r.* טָרַף rapuit. עוֹף *m.* avis. *r.* עוּף volare. בְּהֵמָה *c.* bestia. *r.* בהם.

CAP. XLV.

1 נְפֹל cecidit. *inf. Hiph.* נַחֲלָה *f.* possessio, hæreditas. *r.* נָחַל possedit. רוּם altum, elatum esse. *H.* elevare, tollere. 2. *f. Hiph.* W. r. 36. p. 148. & 151. תְּרוּמָה *f.* oblatio. *r.* רום. קֹדֶשׁ *m.* sanctitas, sanctum. אֹרֶךְ *m.* longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus, productus est. רֹחַב *m.* latitudo. *r.* רָחַב dilatatus est. גְּבוּל *m.* terminus. *r.* גָּבַל terminavit.
2 רָבַע quadratus fuit. *part. Pyh.* אַמָּה *f.* cubitus. *r.* אמם. מִגְרָשׁ *m.* expulsio, suburbium. *r.* גָּרַשׁ expulit.
3 מִדָּה *f.* mensura. *r.* מָדַד mensus est & *sq.* 2. *f. k.* W. r. 41. p. 171. & m. V. p. 174. (4) כֹּהֵן *m.* sacerdos. *r.* כָּהַן sacerdotem egit. שָׁרַת ministravit. *part. P.* מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. *r.* קָדַשׁ paratus, consecratus est. קָרֵב *m.* propinquus, appropinquans. *r.* קָרַב appropinquavit. מָקוֹם *c.* locus. *r.* קוּם surgere.
5 אֲחֻזָּה *f.* possessio. *r.* אָחַז cepit, possedit. לִשְׁכָּה *f.* cubiculum. *r.* לשך. (6) עִיר urbs. עֻמַּת secundum, juxta.
7 נָשִׂיא princeps. *r.* נָשָׂא tulit, sumpsit. פֵּאָה *f.* angulus. יָם mare. *r.* ימם. קֶדֶם *m.* antiquitas, oriens. קָדִים *m.* oriens. *r.* קָדַם antevertit. אֶחָד m. unus. חֵלֶק *m.* pars, portio. *r.* חָלַק partitus est, distribuit. גְּבוּל terminus. *r.* גָּבַל terminavit.
8 יָנָה oppressit vi *vel* fraude. 3. *f. H.* W. r. 34. p. 135. & r. 37. p. 163. שֵׁבֶט *c.* virga, baculus. *it.* tribus.
9 חָמָס *m.* vis, violentia. *r.* חָמַס abstulit, violentia usus fuit.

שֹׁד

שֹׁד *m.* vaſtator, vaſtatio. *r.* שָׁדַד vaſtavit, devaſtavit
סוּר diſcedere, declinare. *H.* removere. מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. צְדָקָה *f.* juſtitia. *r.* צָדַק juſtificatus eſt. רוּם *H.* elevare, tollere. *im*. *HW*. r. 36. p. 148. גָּרַשׁ expulit, ejecit. *part. pl. Pah.* נְאֻם dictum. (10) מֹאזְנַיִם *m. d.* lances. *r.* אֹזֶן *f.* auris. צֶדֶק *m.* juſtitia. *r.* צָדַק. (11) תֹּכֶן ſumma, menſura. *r.* תָּכַן expendit, perpendit. נְשֹׂא *inf. k.* W. r. 38. p. 169. & r. 32. p. 125. & r. 18. p. 56. מַעֲשֵׂר *m.* decima. *r.* עָשַׂר decimavit. מַתְכֹּנֶת *f.* ſumma, menſura. *r.* תָּכַן.
12 שֶׁקֶל *m.* ſiclus. *r.* שָׁקַל pendit, ponderavit. גֵּרָה *f.* rumen. *it.* obolus. *r.* גָּרַר concidit. מָנֶה *m.* mina, pondo. *r.* מָנָה numeravit. (13) חִטָּה *f.* triticum. *r.* חָנַט condivit aromatibus. *it.* edidit. שִׁשָּׁה ſextavit. שְׂעֹרָה hordeum. *r.* שָׂעַר horruit. (14) חֹק *m.* ſtatutum. *r.* חָקַק. שֶׁמֶן *m.* pinguedo, oleum. *r.* שָׁמֵן ſaginatus, pinguis fuit. (15) שֶׂה *c.* pecus. צֹאן oves, grex. מַשְׁקֶה *m.* potum præbens, irriguum. *r.* שקה *H.* potavit. עוֹלָה *f.* holocauſtum. *r.* עָלָה ſcandit, aſcendit. שֶׁלֶם *m.* ſacrificium pacificum. *r.* שָׁלַם completus fuit. כִּפֶּר picavit. *P.* expiavit.
17 נֶסֶךְ *m.* fuſio, libamen. *r.* נָסַךְ fudit, effudit. חַג *m.* feſtum. *r.* חָגַג feſtum celebravit. מוֹעֵד *m.* tempus ſtatutum, feſtum. *r.* יָעַד condixit, conſtituit. חַטָּאָה *f.* peccatum. *r.* חָטָא peccavit. *P.* expiavit. עַד usque. בְּעַד pro, loco, vice. (18) רִאשׁוֹן *m.* prior, primus. לָקַח cepit, accepit. 2. *f. k.* פַּר *m.* juvencus. בָּקָר *m.* bos. *r.* בָּקַר quæſivit. תָּמִים *m.* perfectus, integer. *r.* תָּמַם perfectus fuit.
19 דָּם ſanguis. מְזוּזָה *f.* poſtis. *r.* זוז. פִּנָּה *f.* angulus. *r.* פנן. עֲזָרָה *f.* atrium. *r.* עָזַר juvit, auxiliatus eſt. מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח mactavit, ſacrificavit. שַׁעַר *m.* porta. *r.* שָׁעַר æſtimavit. חָצֵר *c.* atrium. פְּנִימִי *m.* interior, intimus. *r.* פָּנָה. (20) שָׁגָה erravit. *part. k.* פֶּתִי *m.* ſimplex. *r.* פָּתָה ſeductus, perſuaſus fuit.
21 פֶּסַח *m.* tranſitus. *it.* agnus. *it.* paſcha. *r.* פָּסַח tranſiit. מַצָּה *f.* azymum, infermentatum. *r.* מָצַץ expreſſit. אָכַל edit.
23 אַיִל *m.* aries. שָׂעִיר *m.* piloſus, hircus. *r.* שָׂעַר. עֵז *f.* capra.

CAP. XLVI.

1 פְּנִימִי *m.* interior, intimus. *r.* פָּנָה aſpexit, ſpectavit. קָדִים *m.* oriens. *r.* קָדַם antevertit. סָגַר clauſit. *part.* P... מַעֲשֶׂה factum, opus. *r.* עָשָׂה fecit. שַׁבָּת *c.* ceſſatio, ſabbathum. *r.* שָׁבַת quievit. פָּתַח aperuit. 3. *f.* N. חֹדֶשׁ *m.* novilunium, menſis.
2 בּוֹא venire. נָשִׂיא *m.* princeps. *r.* נָשָׂא tulit, ſumpſit. אוּלָם *m.* porticus, veſtibulum. *r.* אלם N. mutus redditus fuit. חוּץ foris, foras. עָמַד ſtetit. מְזוּזָה *f.* poſtis. *r.* זוז. עָשָׂה 3. *pl. præt.* K. W. r. 34. p. 136. כֹּהֵן *m.* ſacerdos. *r.* כָּהַן ſacerdotem egit. עוֹלָה *f.* holocauſtum. *r.* עָלָה aſcendit. שֶׁלֶם *m.* ſacrificium pacificum. *r.* שָׁלַם completus fuit שָׁחָה abjecit, incurvavit ſe. 3. *præt.* Hitp. W. r. 28. m. III. p. 96. & r. 33. ζ. p. 126. & r. 34. m. I. exc. 2. p. 140. מִפְתָּן *m.* limen. *r.* פתן. יָצָא exivit. עֶרֶב *m.* veſpera.
3 עַם *c.* populus. *r.* עָמַם texit, operuit. פֶּתַח *m.* oſtium.
4 קָרַב appropinquavit. *H.* obtulit. כֶּבֶשׂ *m.* ovis, agnus. תָּמִים *m.* perfectus, integer. אַיִל *m.* aries.
5 מִנְחָה *f.* munus, oblatio. *r.* מנח. *al.* נָחָה duxit, adduxit. מַתָּת donum. *r.* נָתַן dedit. שֶׁמֶן *m.* pinguedo, oleum, *r.* שָׁמֵן ſaginatus, pinguis fuit.
6 פַּר *m.* juvencus. בָּקָר *m.* bos. *r.* בִּקֵּר quæſivit.
7 נשׂג *H.* attigit, valuit. 3. *f.* *H.*
8 יָצָא 3. *f.* *k.* W. r. 37. p. 160.
9 צָפוֹן ſeptentrio. *r.* צָפַן abſcondit. שָׁחָה incurvavit. *inf. Hitbp.* שׁוּב redire, reverti. 3. *f.* K. W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. נֹכַח & נֹכַח coram, recta. יָצָא 3. *f.* *f.* *k.* *cum* ו *parag.*
10 יָצָא *inf. k. cum præf. & ſuff.* W. r. 37. annot. 2. p. 165.
11 חַג *m.* feſtum. *r.* חָגַג feſtum celebravit.
12 נְדָבָה *f.* voluntarium, voluntaria oblatio. *r.* נָדַב ſponte obtulit.
13 בֹּקֶר *m.* mane. *r.* בִּקֵּר.
14 רָסַס conſperſit. *inf. k.* W. r. 41. p. 171. סֹלֶת *f.* ſimila, ſimilago. חֻקָּה *f.* ſtatutum. *r.* חָקַק deſcripſit, exaravit. תָּמִיד *m.* jugiter. (13) עָשָׂה ו pro י. W. r. 31.

16 נָתַן 3.*f.k.*W.r. 38.p.167. מַתָּנָה *f.* donum. *r.* נָתַן. נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit. אֲחֻזָּה *f.* possessio. *r.* אָחַז cepit, possedit. (17) עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד servivit. דְּרוֹר *m.* libertas. שׁוּב W. r. 35. p. 144.& r. 36. 1.p. 147. נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit. *H.* hæreditatem dedit. (18) לָקַח sumpsit. 3.*f. k.* W.r. 38. p. 170. יָנָה oppressit. *inf. H. cum præf.* לְ. W.r. 37. p. 163. & r. 33. p. 128. פּוּץ spargere se, spargi.

19 בּוֹא 3.*f. H. cum suff.* נִי. W.r. 36. p. 148. & r. 47 p.216. מָבוֹא *m.* aditus, ingressus. כָּתֵף *f.* latus, humerus. לִשְׁכָּה *f.* cubiculum. קֹדֶשׁ *m.* sanctitas. *r.* קָדַשׁ paratus, sacratus fuit. פָּנָה spectavit, vidit. *inf. k.* מָקוֹם *c.* locus. *r.* קוּם surgere. יַרְכָה *f.* latus, femur. W.r. 31.4. p. 117. יָם *m.* mare. *r.* ימם.

20 בָּשַׁל coctus fuit. *P.* coxit, elixavit. אָשָׁם *m.* delictum. *it.* oblatio pro reatu. *r.* אָשַׁם deliquit. חַטָּאת *f.* peccatum. *it.* sacrificium pro peccato. אָפָה coxit. 3.*f.k.*W.r. 30. p. 103. יָצָא *inf. H.* חִיצוֹן *m.* exterior. *r.* חוּץ.

21 עָבַר transivit. מִקְצֹעַ *m.* angulus. *r.* קצע *H.* tectum amovit. (22) קְטֻרָה *f.* fumigatum, caminatum. *r.* קָטַר adolevit. אֹרֶךְ *m.* longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus est. רֹחַב *m.* latitudo. *r.* רָחַב dilatatus est. מִדָּה *f.* mensura. *r.* מָדַד mensus est. מְהֻקְצָעוֹת *f. pl.* angulata, angularia. *ex part. Hoph.* *r.* קצע.

23 טוּר *m.* ordo. מְבַשְּׁלוֹת *f. pl.* culinæ, foci. *r.* בָּשַׁל coctus est. עָשָׂה *part. Pah.* טִירוֹת *f. pl.* ordines. *r.* טוּר.

24 שֵׁרֵת ministravit. זֶבַח *m.* sacrificium, mactatio. *r.* זָבַח mactavit, sacrificavit.

CAP. XLVII.

1 שׁוּב redire, reverti. *H.* reduci. 3.*f.H.* W.r. 36. p.148. & r.47. p. 216. פֶּתַח *m.* ostium. *r.* פָּתַח aperuit. יָצָא exivit. *part. pl. k.* מִפְתָּן *m.* limen. קָדִים *m.* oriens. *cum* ה *loc.* יָרַד descendit. *part. pl. m. k.* כָּתֵף *f.* latus, humerus. יְמָנִי *m.* dexter. *r.* ימן. נֶגֶב *m.* meridies. מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח mactavit.

2 יָצָא 3.*f.H.*W.r.37.m.IV. p.163. & r.47.p.216. סָבַב circumi-

 cumi-

Digitized by Google

cumivit. 3.*f. H.W.r.* 41.p.172. חוּץ foris, extra. פָּנָה aspexit, vertit. *part. k.* פִּכָּה manavit. *part. P.*
3 יָצָא *inf.k.*W.r.37.p.165.& r.18.p.56. קַו *m.* linea. *r.* קָוָה exspectavit. מָדַד mensus est. 3.*f.k.*W.r.41.p.172. אַמָּה *f.* cubitus. *r.* אמם. עָבַר transivit. 3.*f.H.* אָפְסַיִם *dual.* tali. *sing.* אֶפֶס *m.* defectus. *r.* אָפֵס desiit, defecit.
4 בֶּרֶךְ *f.* genu. *r.* בָּרַךְ benedixit, genua flexit. מָתְנַיִם *m. d.* lumbi. *r.* מתן (5) נַחַל *m.* vallis, fluvius. *r.* נָחַל possedit. יָכֹל potuit, valuit. 1.*f.k.*W.r.37.p.164. גָּאָה altus fuit. 3.*præt.k.*W.r.34.p.136. שָׂחוּ natatio. *r.* שָׂחָה natavit. (6) רָאָה vidit. 2.*præt. K.* W.r.34.p.141. יָלַךְ ivit. 3.*f.H.*W.r.37.p.163. שָׂפָה *f.* labium, ripa.
7 עֵץ *m.* lignum. (8) גְּלִילָה *f.* terminus. *r.* גָּלַל volvit. קַדְמֹנָה *f.* orientalis. *r,* קֶדֶם. עֲרָבָה *f.* campestris locus, planities. *r.* עָרַב miscuit. *it.* negotiatus est. בּוֹא 3.*præt. k.* W.r.36.p.146. יָם *m.* mare. *r.* ימם. יָצָא *part. pl. Hoph.* W.r.37.p.163. רָפָא sanavit, curavit. 3.*præt. N.* (9) נֶפֶשׁ *c.* anima, חַיָּה *f.* vita, vivens animal. שָׁרַץ repsit, abunde produxit. בּוֹא 3. *f. k.* W.r.36.p.151. דָּג & דָּגָה *m.* piscis. *r.* דוּג piscari.
10 עָמַד stetit. 3. *præt. k.* דַּוָּג & דַּיָּג *m.* piscator. מִשְׁטוֹחַ *m.* expansio. *r.* שָׁטַח expandit. חֵרֶם *m.* devotum, sagena. *r.* חרם. מִין *m.* species.
11 בִּץ *m.* בִּצָּה *f.* cœnum, lutum, *cum suff.* יָו. א est pro י. W.r.31. *r.* בצץ. גֶּבֶא *m.* lacuna, palus. מֶלַח *m.* sal. נָתַן dedit. 3. *præt. N.* W.r.38.p.166.
12 מַאֲכָל *m.* cibus. *r.* אָכַל edit. נָבַל cecidit. 3.*f.k.* W.r. 38.p.167. עָלֶה *m.* folium. *r.* עָלָה ascendit. תָּמַם absolutus fuit, absolvit. 3.*f.N.*W.r.41.p.172. פְּרִי *m.* fructus. *r.* פָּרָה fructuosus fuit. חדשׁ W.r.18.m.VIII.p. 54. בִּכֵּר primogenitum protulit. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. *r.* קָדַשׁ. הָיָה *cum* ו *conv.* & ו *alternat. pro* ה. תְּרוּפָא sanatio, medicamentum. *r.* רוּף concutere. *al.* רָפָא sanavit.
13 גֵּה & h. l. גֵּה hic. *al.* גֵּה sanus. *r.* גהה. נָחַל possedit. 2.*f. Hithp.*W.r.40.p.171. שֵׁבֶט *c.* baculus, tribus. חֶבֶל *m.* laqueus, corruptio. *r.* חָבַל pigneratus est. *it.* corrupit.

אח

Digitized by Google

14 אָח *m.* frater. נָשָׂא tulit. נְתֹן *inf. k.* W. r.38. p.169. נָפַל cecidit. (15) פֵּאָה *f.* angulus. גָּדוֹל magnus.
18 מָדַד 2. *f. k.* W. r.41. m.II. & m. V. 173. & sq.
19 תֵּימָן *m.* meridies. (21) חָלַק divisit.
22 נָפַל 2. *pl. f. H.* גֵּר *m.* peregrinus. W. r. 18. m. VIII. p. 54. *r.* גּוּר peregrinari. *part. k.* W. r. 36. תָּוֶךְ *m.* medium. יָלַד genuit, peperit. 3. *pl. pr. H.* W. r. 37. p. 163. אֶזְרָח *m.* indigena. *r.* זָרַח ortus, exortus fuit.

CAP. XLVIII.

1 שֵׁבֶט *c.* baculus, tribus. קָצֶה *m.* finis, extremitas. *r.* קָצָה scidit, amputavit. צָפוֹן *f.* septentrio. *r.* צָפַן abscondit. פֵּאָה *f.* angulus. קָדִים *m.* oriens. *r.* קָדַם antevertit. יָם *m.* mare. *r.* יָמַם.
2 גְּבוּל *m.* terminus. *r.* גָּבַל terminavit.
8 תְּרוּמָה *f.* oblatio. *r.* רוּם altum esse, elevari. רֹחַב *m.* latitudo. *r.* רָחַב dilatatus est. אֹרֶךְ *m.* longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus fuit. חֵלֶק *m.* pars, portio. *r.* חָלַק partitus est. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. *r.* קָדַשׁ paratus, sacratus est. תָּוֶךְ medium.
10 כֹּהֵן *m.* sacerdos. *r.* כָּהַן sacerdotem egit. נֶגֶב *m.* meridies.
11 שָׁמַר custodivit. מִשְׁמֶרֶת *f.* custodia. תָּעָה erravit.
12 תְּרוּמִיָּה *f.* collativa, separata pars. *r.* רוּם.
13 לְעֻמַּת e regione, juxta. (14) מָכַר vendidit. מוּר *H.* mutare, permutare. 3. *f. H.* W. r.36. p.149. & 151. עָבַר transivit. 3. *f. H.* רֵאשִׁית *f.* principium, primitiæ.
15 יָתַר *N.* reliquus fuit. חֹל *m.* profanum. *r.* חָלַל perforatus, vulneratus est. עִיר *f.* urbs. מוֹשָׁב *m.* habitatio, sedes. *r.* יָשַׁב sedit. מִגְרָשׁ *m.* expulsio, suburbium. *r.* *r.* גָּרַשׁ expulit. (16) מִדָּה *f.* mensura. *r.* מָדַד mensus est. (18) תְּבוּאָה *f.* proventus. *r.* בּוֹא. לֶחֶם *m.* panis. עָבַד servivit, fecit.
20 רְבִיעִית *f.* quarta pars. *r.* רָבַע quadratus fuit. אֲחֻזָּה possessio. *r.* אָחַז cepit, possedit.
21 נָשִׂיא *m.* princeps. יָתַר *N.* reliquus fuit.
23 יֶתֶר *m.* residuum. שֵׁבֶט tribus.

תְּרוּמַת

Digitized by Google

28 מְרִיבָה contentio. *r.* רוּב. תֵּימָן *m.* auster. *r.* ימן. נַחֲלָה *f.* possessio. *r.* נָחַל possedit.
29 נָפַל cecidit. 2.*f.H.*W.r.p.38.166. מַחֲלוֹקֶת *f.* partitio, di-
30 stributio. *r.* חָלַק נְאֻם dictum.
31 תּוֹצָאוֹת *f. pl.* exitus. *r.* יָצָא.
35 שַׁעַר *m.* porta. *r.* שָׁעַר æstimavit.
סָבִיב *m.* circuitus. *r.* סָבַב circuivit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

HOSEÆ CAP. I.

1 דָּבָר verbum. יוֹם dies. מֶלֶךְ rex. *r.* מָלַךְ regnavit.
2 תְּחִלָּה *f.* initium. *r.* חָלַל perforatus est. יָלַךְ ivit. *imp. k.* W.r.37.p. 164. לָקַח accepit. *imp. k.* אִשָּׁה mulier. *constr.* אֵשֶׁת. זְנוּנִים scortationes. *r.* זָנָה scortatus est. יֶלֶד puer, natus. אַחַר post.
3 בַּת filia. *r.* בָּנָה ædificavit. הָרָה concepit. 3.*f.k.*W.r.33. p.132. יָלַד peperit 3.*f.k.* W.r.37.p.160.
4 קָרָא vocavit. *imp. k.* עוֹד adhuc. מְעַט parum. פָּקַד visitavit. דָּם sanguis. שָׁבַת quievit. 1.*præt. N.* מַמְלָכוּת *f.* regnum.
5 שָׁבַר fregit. קֶשֶׁת arcus. עֵמֶק *m.* vallis.
6 הָרָה concepit. 3.*f. k.* רָחַם dilexit. יָסַף addidit. 1.*f.H.* W.r.37.p.163. נָשָׂא tulit.
7 ישע *H.* servavit. 1. *præt. H.* חֶרֶב *m.* gladius. מִלְחָמָה bellum. סוּס *m.* equus. פָּרָשׁ *m.* eques.
8 גָּמַל retribuit, ablactavit. 3.*f.k.* (9) עַם populus.
10 מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר numeravit. חוֹל *m.* arena. יָם mare. מָדַד mensuravit. 3.*f.*N.W.r.41.p.172. מָקוֹם *m.* locus. אָמַר dixit. 3.*f. N.*
11 קָבַץ collegit. 3.*sing. præt. N.* יַחַד simul. שׂוּם ponere. ראשׁ caput. אֶחָד & אַחַד *m.* unus, quidam. עָלָה ascendit. 3.*pl. præt. k.* גָּדוֹל *m.* magnus.

CAP. II.

1 אָח frater. אָחוֹת soror. (2) רוּב contendere. *imp. H.* אֵם *f.* mater. סוּר amovere. 3.*f. H.* W. r. 36. m.

36. m. III. 2. p. 149. זְנוּנִים ſcortationes. *r.* זָנָה ſcortatus eſt. נַאֲפוּפִים *m. pl.* adulteria. *r.* נָאַף adulteravit. בֵּין inter, medium. שַׁד mamma.

3 פֶּן ne forte. פָּשַׁט denudavit. 1. *f. H.* עָרוֹם *m.* nudus. *r.* עָרַם aſtute egit. יצג *H.* הִצִּיג ſtatuit. 1. *part. H.* יָלַד genuit. *inf. N.* W. r. 37. p. 165. שׂוּם ponere. 1. *præt. K.* W. r. 36. m. I. p. 146. מִדְבָּר *m.* deſertum. שִׁית ponere. 1. *præt. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. צִיָּה *f.* ſiccitas. מוּת mori. *H.* הֵמִית interfecit. 1. *præt. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. צָמָא *m.* ſitis. (4) רָחַם dilexit. 1. *f. P.*

5 בּוֹשׁ pudefieri. 3. *præt. H.* הוֹרָה *f.* genetrix. יָלַךְ abiit. 1. *f. k.* אָהַב dilexit. אֲהָבִים amores. נָתַן dedit. *part. k.* לֶחֶם panis. מַיִם aqua. צֶמֶר *m.* lana. פִּשְׁתָּה *f.* linum. שֶׁמֶן *m.* oleum. שִׁקּוּי *m.* potio. *r.* שָׁקָה *H.* potavit. (6) לָכֵן propterea. שׂוּךְ ſepire. *part. k.* סִיר *m.* ſpina. גָּדַר maceriem obduxit. 1. *præt. k.* גָּדֵר *m.* גְּדֵרָה *f.* maceries. נָתִיב *m.* נְתִיבָה *f.* ſemita. מָצָא invenit. 3. *f. k.* W. r. 32. m. I. p. 120.

7 רָדַף perſecutus eſt. 3. *f. præt. P.* נשג *H.* aſſecutus eſt. 3. *f. H.* בִּקֵּשׁ quæſivit. שׁוּב reverti. 1. *f. k.* רִאשׁוֹן *m.* primus. אָז tunc. עַתָּה nunc.

8 יָדַע ſcivit. נָתַן dedit. 1. *præt. k.* W. r. 39. 2. p. 170. דָּגָן *m.* frumentum. תִּירוֹשׁ *m.* muſtum. יִצְהָר *m.* oleum. כֶּסֶף *m.* argentum. רָבָה multiplicatus eſt. 1. *præt. H.* זָהָב *m.* aurum. עָשָׂה fecit. 3. *pl. f. H.* W. r. 34. p. 136. בַּעַל dominus, maritus.

9 לָקַח accepit. עֵת tempus. *r.* עָנָה. מוֹעֵד *m.* tempus ſtatutum, ſolennitas. *r.* יָעַד condixit. נצל *H.* הִצִּיל eripuit. כָּסָה obtexit. *inf. P.* W. r. 33. p. 118. עֶרְוָה *f.* nuditas. *r.* עָרָה nudatus eſt.

10 גָּלָה migravit, revelavit. 1. *f. P.* נְבָלָה & נַבְלוּת *f.* ſtultitia. *r.* נָבַל cecidit.

11 שָׁבַת quievit. 2. *præt. H.* מָשׂוֹשׂ *m.* gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere. חַג *m.* feſtum. *r.* חָגַג feriatus eſt. חֹדֶשׁ *m.* novilunium. מוֹעֵד tempus ſtatutum, ſolennitas.

12 שָׁמֵם deſolavit. 1. *præt. H.* גֶּפֶן *m.* vitis. תְּאֵנָה *f.* ficus. אֶתְנָה merces meretricia. *r.* תנה. שׂוּם ponere. יַעַר *m.* ſylva. אָכַל comedit. חַיָּה beſtia. שָׂדֶה *m.* ager.

פקד

Digitized by Google

13 פָּקַד visitavit. קִטֵּר adolevit. 3.*f.H.* עָדָה ornavit.3.*f.k.* W.r.34.p.135. & 36. נֶזֶם *m.* inauris. חֲלִי *m.* חֶלְיָה *f.* monile. *r.* חָלָה ægrotavit. יָלַךְ ivit. 3. *f. f. k.* שָׁכַח oblitus. est. נָאַם dixit. *part. Pah.* נְאֻם dictum.
14 פָּתָה persuasus, seductus est. *part. P.* יָלַךְ 1. *præt. H.*W. r.37.p.163. לֵב *m.* cor.
15 כֶּרֶם *m.* vinea. עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit. פֶּתַח *f* ostium. *r.* פָּתַח aperuit. תִּקְוָה *f.* spes. *r.* קָוָה speravit. עָנָה respondit. שָׁמָּה ibi, illuc. נְעוּרִים pueritia, adolescentia.
16 הָיָה fuit. קָרָא vocavit. 2. *f. K.*
17 סוּר removere. 1. *præt. H.* W. r. 36. p. 149. פֶּה os. זָכַר recordatus est. 3. *pl. f. N.*
18 כָּרַת excidit, pepigit. בְּרִית fœdus. עוֹף avis. *r.* עוּף volare. רֶמֶשׂ *m.* reptile. אֲדָמָה terra. קֶשֶׁת arcus. חֶרֶב gladius. מִלְחָמָה bellum. שָׁבַר fregit. שָׁכַב cubuit. 1. *præt. H.* בֶּטַח securitas. *it.* secure.
19 אָרַשׂ desponsavit. 1. *præt. P.* צֶדֶק justitia. חֶסֶד benignitas. רַחַם misericordia.
20 אֱמוּנָה fides. *r.* אָמַן. יָדַע cognovit.
21 עָנָה respondit. 1.*f. k.* W. r. 30. p. 101.
22 Vid. v. 8. (23) זָרַע seminavit.

CAP. III.

1 אָהַב dilexit, רֵעַ *m.* amicus. *r.* רָעָה pavit. מְנָאֶפֶת *f.* adultera *r.* נָאַף adulteravit. *part. P.* פָּנָה respexit. *part. K.* אַחֵר *m.* alienus, alius. אֲשִׁישָׁה *f.* lagena. עֵנָב *m.* uva.
2 כָּרָה fodit, comparavit. 1. *f. N. al. ex r.* נכר 1. *f. k.* כֶּסֶף argentum שְׂעֹרָה *f.* hordeum *r.* שָׂעַר horruit.
3 רַב multus *r.* רָבַב multus fuit. יָשַׁב habitavit. 2. *f. k.* זָנָה scortatus est. 2. *f. k.* הָיָה fuit. 2. *f. k.*
4 מֶלֶךְ rex. שַׂר *m.* princeps. זֶבַח sacrificium. מַצֵּבָה *f.* statua. יצב *H.* statuit. אֵפוֹד *m.* amiculum. תְּרָפִים idola (5) בִּקֵּשׁ quæsivit. 3. *pl. part. P.* פָּחַד pavidus fuit, timuit. אַחֲרִית extremitas.

CAP.

CAP. IV.

1 רִיב *m.* contentio, lis, causa. *r.* רוב contendere. אֱמֶת veritas. חֶסֶד benignitas. דַּעַת scientia.
2 אָלָה execratus est, pejeravit. *inf. k.* כַּחֵשׁ mentitus est. *inf. P.* רָצַח occidit. *inf. k.* גָּנַב furatus est. *inf. k.* נָאַף adulteravit. *inf. k.* פָּרַץ fregit. דָּם sanguis. נָגַע tetigit. (3) אָבַל luxit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 101. אֻמְלַל languit. חַיָּה bestia. שָׂדֶה ager. עוֹף avis. דָּג *m.* piscis. אָסַף congregavit. 3. *pl. f. N.*
4 יכח *H.* הוֹכִיחַ increpavit, arguit. 3. *f. H.* כֹּהֵן sacerdos.
5 כָּשַׁל corruit. נָבִיא propheta. לַיִל nox. דָּמָה similis fuit. *it.* excidit. 1. *præt. K.* & 3. *præt. N.*
6 דַּעַת scientia. מָאַס respuit, sprevit. 2. *præt. K.* & 1. *f. k. cum* א *parag.* כִּהֵן ministravit. *inf. P.* שָׁכַח oblitus est. 2. *f. K.* (7) רָבָה multiplicatus est. רוב multitudo. חָטָא peccavit. 3. *pl. præt. K.* כָּבוֹד gloria. קָלוֹן *m.* ignominia. *r.* קָלָה assavit. *N.* viluit. מור *H* הֵמִיר mutavit. 1. *f. H.*
8 אָכַל comedit. עָוֹן iniquitas. נָשָׂא tulit. *it.* levavit 3. *pl. f. k.* נֶפֶשׁ anima.
9 כֹּהֵן sacerdos. פָּקַד visitavit. דֶּרֶךְ via. מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones, studia. *r.* עלל *P.* fecit. שׁוּב reverti. *H.* rediit, restituit, reddidit. 1. *f. H.* (10) שָׂבַע saturatus est. 3. *pl. f. k.* זָנָה scortatus est. 3. *pl. præt. H.* פָּרַץ erupit. 3. *pl. f. k.* עָזַב reliquit. שָׁמַר custodivit. *inf. k.*
11 זְנוּת scortatio. *r.* זָנָה. יַיִן vinum. תִּירוֹשׁ mustum. לָקַח cepit, accepit. לֵב cor. (12) עֵץ *m.* lignum. שָׁאַל rogavit, petiit, postulavit. מַקֵּל *m.* baculus. נגד *H.* annunciavit, indicavit. רוּחַ spiritus, ventus. תָּעָה erravit. 3. *f. præt. H.* (13) רֹאשׁ caput. הַר mons. זָבַח sacrificavit. גִּבְעָה collis. קִטֵּר adolevit. אַלּוֹן quercus. לִבְנֶה *m.* populus (*arbor.*) אֵלָה & אַלָּה quercus, ilex, lucus. צֵל umbra. כַּלָּה sponsa, nurus. *r.* כָּלַל perfecit.
14 זָנָה 3. *fœm. f. k.* נָאַף 3. *fœm. f. k.* זוֹנָה *f.* meretrix. פֵּרֵד separavit, divisit. 3. *f. P.* קְדֵשָׁה *f.* meretrix. בִּין intelligere. 3. *f. H.* W. r. 36. p. 148. לָבַט conturbatus est. 3. *f. N.*

אשם

Digitized by Google

15 אָשַׁם deliquit, reus fuit. עָלָה adſcendit. 3. *f. k.* נִשְׁבַּע juravit. 2. *f. N.* (16) פַּר *m.* פָּרָה *f.* juvencus, a. סָרַר refractarius fuit. *part. k.* רָעָה pavit. 3. *f. k.* כֶּבֶשׂ agnus. מֶרְחָב *m.* locus latus, longinquitas.

17 חָבַר conjunxit. עֲצַבִּים *m. pl.* ſimulacra. *r.* עָצַב doluit. ינח *H.* poſuit, dimiſit. *imp. H.* (18) סוּר recedere. סֹבֶא *m.* merum. אָהַב dilexit. אָהֲבוּ הֵבוּ *geminatis literis* valde dilexerunt. יהב dedit. *imp. k.* מָגֵן *m.* clypeus. *r.* גָּנַן texit.

19 צָרַר ligavit. כָּנָף *m.* ala. בּוֹשׁ erubeſcere. 3. *f. k.* זֶבַח ſacrificium.

CAP. V.

1 שָׁמַע audivit. *imp. k.* כֹּהֵן ſacerdos. קָשַׁב attendit. *imp. H.* בַּיִת domus. אזן *P.* & הֶאֱזִין *H.* attendit. מִשְׁפָּט judicium. פַּח *m.* laqueus. רֶשֶׁת *m.* rete. פָּרַשׂ expandit.

2 שָׁחַט jugulavit. שֵׂטִים declinantes. *m. pl. r.* שָׂטָה declinavit. *al. leg.* סֵטִים. עָמַק profundus fuit. מוּסָר correctio. *r.* יָסַר. (3) יָדַע ſcivit. כִּחֵד abſcondit. 3. *præt. N.* זָנָה ſcortatus eſt. טָמֵא polluit. 3. *præt. N.* (4) נָתַן dedit. 3. *plur. f. k.* מַעֲלָלִים *m. pl.* actiones. *r.* עלל *P.* fecit. שׁוּב *inf. k.* קֶרֶב *m.* medium. (5) עָנָה reſpondit, teſtatus eſt. גָּאוֹן *m.* excellentia, faſtus. *r.* גָּאָה excelluit. כָּשַׁל corruit, impegit. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה.

6 צֹאן oves, grex. בָּקָר bos. בִּקֵּשׁ quæſivit. מָצָא invenit. חָלַץ eruit, exuit, ſubtraxit. (7) בָּגַד perfide, impie egit. זָר peregrinus. *r.* זוּר. יָלַד genuit. אָכַל comedit. חֹדֶשׁ menſis, novilunium. חֵלֶק pars, portio.

8 תָּקַע clanxit. *imp. k* שׁוֹפָר buccina. חֲצֹצְרָה *f.* tuba. הֵרִיעַ vociferatus eſt, clanxit. (9) שַׁמָּה deſertum. *r.* שָׁמַם. תּוֹכֵחָה correptio, increpatio. *r.* יכח *H.* arguit. שֵׁבֶט *m* tribus. יָדַע ſcivit. 1. *præt. H.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. *part. N.* נֶאֱמָן certus.

10 שַׂר princeps. נָסַג apprehendit. *H.* removit. *part. H.* גְּבוּל terminus. שָׁפַךְ effudit. 1. *f. k.* מַיִם aqua. עֶבְרָה ira. *r.* עָבַר tranſiit.

11 עָשַׁק pressit. *part. Paul.* רָצַץ contrivit. מִשְׁפָּט judicium. יאל *H.* הוֹאִיל voluit. הָלַךְ ivit, ambulavit. צַו *m.* mandatum. *r.* צִוָּה præcepit. *imp.P.*
12 עָשׁ *m.* tinea. רָקָב *m.* putredo.
13 רָאָה vidit. 3.*f.k.* חֳלִי *m.* morbus. מָזוֹר *m.* ulcus. *r.* זור alienari, exprimere. שָׁלַח misit. יָכוֹל potuit. 3.*f.K.* רָפָא sanavit. *inf. k.* גָּהָה curavit. 3.*f. k.* (14) שַׁחַל *m.* leo vetus. כְּפִיר *m.* leo juvenis. טָרַף discerpsit. 1.*f.k.* יָלַךְ ivit. 1.*f.k.* נָשָׂא tulit. 1.*f.k.* נצל *H.* eripuit. *part. H.*
15 מָקוֹם locus. אָשַׁם deliquit. פָּנִים facies. צַר *m.* angustia. שָׁחַר niger fuit. *P.* mane quæsivit.

CAP. VI.

1 יָלַךְ *imp. k.* שׁוּב reverti. טָרַף discerpsit. רָפָא sanavit. 3.*f. k.* W. r. 33. נכה *H.* percussit. חָבַשׁ ligavit.
2 חָיָה vixit. 3.*f. P.* קוּם surgere. 3.*f. H.*
3 יָדַע scivit. 1.*pl.f.k.* רָדַף persecutus est. שַׁחַר aurora. נָכוֹן comparatus. *r.* כּוּן aptare. *part. N.* מוֹצָא *m.* egressus. *r.* יָצָא exivit. בּוֹא venire. 3.*f.k.* גֶּשֶׁם *m.* pluvia. מַלְקוֹשׁ pluvia serotina. יָרָה jecit, jaculatus est. *al.* יוֹרֶה pluvia. (4) עָשָׂה fecit. 1.*f. k.* חֶסֶד benignitas. עָנָן *m.* nubes. בֹּקֶר mane. טַל *m.* ros. שכם *H.* mane surrexit. *part.H.* (5) חָצַב excidit. 1.*præt.k.* נָבִיא propheta. הָרַג occidit. אֹמֶר sermo. פֶּה os. מִשְׁפָּט judicium. אור lux. יָצָא exivit. 3.*f.k.*
6 חָפֵץ complacuit, voluit. זֶבַח sacrificium, mactatio. דַּעַת scientia. *r* יָדַע. עֹלָה *f.* holocaustum.
7 עָבַר transiit. בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה. בָּגַד perfide egit. 3.*pl. præt. k.* (8) פָּעַל operatus est. קִרְיָה *f.* civitas. עָוֹן iniquitas. עָקֹב perversum. דָּם sanguis.
9 חָכָה expectavit. *inf. P.* W. r. 33. p. 129. גְּדוּד *m.* turma. חֶבֶר *m.* societas. כֹּהֵן sacerdos. דֶּרֶךְ via. רָצַח occidit. 3.*pl f. P.* שְׁכֶם & שֶׁכֶם humerus. זִמָּה *f.* cogitatio. *r.* זָמַם (10) שַׁעֲרוּרִיָּה *f.* res horrenda. *r.* שָׁעַר æstimavit. זְנוּת *f.* scortatio. *r.* זָנָה scortatus est. טָמֵא pollutus fuit. (11) שׁוּת ponere. קָצִיר *m.* messis. שְׁבוּת reditus. *r.* שׁוּב. *al.* captivitas. *r.* שָׁבָה.

Digitized by Google

CAP. VII.

1 רָפָא ſanavit. *inf. k.* גָּלָה revelavit. עָוֹן iniquitas. רָעָה
malitia. פָּעַל operatus eſt. שֶׁקֶר mendacium. גַּנָּב
fur. *r.* גָּנַב furatus eſt. פָּשַׁט nudavit, irruit. גְּדוּד
m. turma. חוּץ foras.
2 אָמַר dixit. 3. *f. k.* לֵבָב cor. זָכַר recordatus eſt. סָבַב
circuivit. מַעֲלָלִים opera. *r* עלל *P.* operatus eſt.
נֶגֶד coram. (3) שָׂמַח lætatus eſt. כַּחַשׁ menda-
cium. *r.* כָּחַשׁ mentitus eſt. שַׂר princeps.
4 נָאַף adulteravit. תַּנּוּר *m.* fornax. בָּעַר concremavit.
אֹפֶה piſtor, coquus. שָׁבַת quievit. עוּר evigilare.
part. H. לוּשׁ depſere. בָּצֵק *m.* maſſa. *r.* בָּצַק tumuit.
חֲמֻצָה *f.* fermentatio *r.* חָמֵץ fermentatus fuit.
5 חָלָה ægrotavit. 3. *præt. H.* חֵמָה *f.* lagena. יַיִן vinum.
מָשַׁךְ extendit, protraxit. לוּץ irridere.
6 קָרַב appropinquavit. אָרַב inſidiatus eſt. *inf. k.* לַיִל
nox. יָשֵׁן dormivit. בֹּקֶר mane. לֶהָבָה flamma.
7 חָמַם incaluit. נָפַל cecidit. קָרָא clamavit.
8 בָּלַל confudit, miſcuit. עֻגָה *f.* placenta. הָפַךְ vertit.
9 אָכַל comedit. זָר alius, alienus. כֹּחַ *m.* robur. יָדַע
ſcivit. שֵׂיבָה *f.* canities. זָרַק ſparſit.
10 עָנָה reſpondit, teſtificatus eſt. גָּאוֹן *m.* faſtus, excellen-
tia. *r.* גָּאָה altus fuit. שׁוּב reverti. בִּקֵּשׁ quæſivit.
11 יוֹנָה *f.* columba. פֹּתֶה ſtolidus. *r.* פָּתָה perſuaſus eſt.
12 פָּרַשׂ expandit. רֶשֶׁת *m.* rete. יָרַד deſcendit. 1. *f. H.*
יָסַר caſtigavit, erudivit. 1. *f. H.* שָׁמַע audivit. שֵׁמַע
auditio, fama. עֵדָה *f.* cœtus. *r.* יָעַד condixit.
13 נָדַד vagatus eſt. שָׁדַד vaſtavit. שֹׁד vaſtitas. פָּשַׁע re-
bellavit. פָּדָה redemit. כָּזָב. *m.* mendacium.
14 זָעַק clamavit. ילל *H.* ejulavit. מִשְׁכָּב cubile. דָּגָן
triticum, frumentum. תִּירוֹשׁ muſtum. גּוּר peregri-
nari. *Hithp.* ex גָּרַר congregare. סוּר diſcedere. 3. *f. K.*
15 יָסַר 1. *præt. P.* חָזַק invaluit. זְרוֹעַ *f.* brachium. חָשַׁב
cogitavit. (16) שׁוּב reverti. עַל excelſus. *adv.* ſurſum.
קֶשֶׁת arcus. רְמִיָּה *f.* dolus. *r.* רָמָה. נָפַל cecidit. זַעַם
m. indignatio. לַעַג ſubſannatio. *r.* לָעַג ſubſannavit.

CAP.

CAP. VIII.

1 חֵךְ *m.* palatum. *r.* חכך. שׁוֹפָר *m.* buccina. נֶשֶׁר *m.* aquila. עָבַר transivit. בְּרִית fœdus. תּוֹרָה lex. פָּשַׁע defecit.
2 זָעַק clamavit. יָדַע cognovit. (3) זָנַח reliquit, removit. אוֹיֵב *m.* inimicus. רָדַף persecutus est.
4 מָלַךְ regnavit. שׂוּר principem agere. *H.* principem constituere. *al.* שׂ pro ס in סוּר recedere. *H.* removere. כֶּסֶף argentum. זָהָב aurum. עֲצַבִּים *m. pl.* simulacra. *r.* עָצַב doluit. כָּרַת exscidit. 3. *f. N.*
5 עֵגֶל *m.* vitulus. חָרָה exarsit. אַף *m.* nasus, vultus, ira. יָכֹל potuit. נִקָּיוֹן innocentia. *r.* נָקָה mundus fuit.
6 חָרָשׁ *m.* artifex. שְׁבָבִים *m.* fragmenta. *r.* שָׁבַב.
7 רוּחַ ventus, spiritus. זָרַע seminavit. 3. *f. k.* סוּפָה *f.* turbo. קָצַר abbreviatus est, *it.* messuit. 3. *f. k.* קָמָה *f.* culmus, seges. *r.* קוּם. צֶמַח germen. קֶמַח farina. זָר *m.* peregrinus. בָּלַע absorpsit.
8 גּוֹי gens. כְּלִי *m.* instrumentum. *r.* כָּלָה. חֵפֶץ *m.* voluntas, delectatio.
9 עָלָה ascendit. פֶּרֶא onager. בָּדַד solitarius fuit. תָּנָה mercede conduxit. 3. *pl. præt. H.* W. r. 34. אֲהָבִים *m. pl.* amores. (10) תָּנָה 3. *pl. f. K.* קָבַץ congregavit. 1. *f. P.* חוּל 3. *f. H.* מַשָּׂא debitum, onus. *r.* נָשָׂא tulit.
11 רָבָה multiplicatus, multus fuit. 3. *præt. H.* מִזְבֵּחַ altare. חָטָא peccavit.
12 כָּתַב scripsit. רוֹב multitudo, amplitudo. תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה. חָשַׁב reputavit. 3. *pl. præt. N.*
13 הַבְהָבִים *m. pl.* donaria. *r.* יָהַב. זָבַח sacrificavit. 3. *pl. f. k.* בָּשָׂר caro. רָצָה delectatus est. אָכַל comedit. זָכַר recordatus est. עָוֹן iniquitas.
14 שָׁכַח oblitus est. 3. *f. k.* עָשָׂה *part. k.* בָּנָה ædificavit. הֵיכָל *m.* templum. בָּצוּר munitus. *r.* בָּצַר præcidit. *P.* munivit. שָׁלַח misit. אֵשׁ ignis. אַרְמוֹן palatium.

CAP. IX.

1 שָׂמַח lætatus est. 2. *f. k.* גִּיל exultatio. *r.* גּוּל exultare. עַם populus. זָנָה scortatus est. אָהַב dilexit.

אתנן

אֶתְנַן merces. גֹּרֶן m. area. דָּגָן frumentum.
2 יֶקֶב m. torcular. רָעָה pavit. תִּירוֹשׁ mustum. כָּחַשׁ
mentitus est. 3. f. P. (3) יָשַׁב 3. f. k. טָמֵא im-
mundus. אָכַל 3. f. k. (4) נָסַךְ libavit. 3. pl. f. k.
W. r. 34. יַיִן vinum. עָרַב miscuit, dulce fuit. 3. f. k.
זֶבַח sacrificium. לֶחֶם panis. אָנָה luxit. part. k.
טָמֵא immundus fuit. 3. f. Hithp. נֶפֶשׁ anima. בּוֹא ve-
nire. בַּיִת domus. (5) מוֹעֵד m. solennitas. r. יָעַד
condixit. חַג festum. (6) הָלַךְ ambulavit, ivit.
שֹׁד vastitas. r. שָׁדַד vastavit. קָבַץ congregavit. 3. f. P.
קָבַר sepelivit. 3. f. P. מַחְמָד desiderium. r. חָמַד desi-
deravit. כֶּסֶף argentum. קִימּוֹשׁ chamæleon, urtica.
יָרַשׁ hæreditavit. חוֹחַ spina. אֹהֶל tentorium.
7 פְּקֻדָּה visitatio. שִׁלֻּם retributio. r. שָׁלַם integer fuit. P.
retribuit. אֱוִיל m. stultus. נָבִיא propheta. שגע
Pyh. demens fuit. part. Pyh. רוֹב multitudo. עָוֹן
iniquitas. מַשְׂטֵמָה f. odium. r. שָׂטַם odit.
8 צָפָה speculatus est. part. k. פַּח laqueus. יָקוּשׁ auceps.
דֶּרֶךְ via.
9 עָמַק profundus est. H. הֶעְמִיק profundum fecit. 3. præt. H.
שִׁחֵת corrupit, perdidit. 3. præt. k. גִּבְעָה collis. זָכַר
recordatus est. חַטָּאָה peccatum.
10 עֵנָב m. uva. מִדְבָּר desertum. מָצָא invenit. בִּכּוּרָה
f. præcox, primus fructus. תְּאֵנָה f. ficus. רֵאשִׁית
f. principium. רָאָה vidit. 1. præt. K. W. r. 34. אָב
pater. נָזַר separavit. 3. f. N. בֹּשֶׁת pudor. r. בּוֹשׁ eru-
bescere. שִׁקּוּץ m. abominatio. אָהַב dilexit. inf. k.
11 עוֹף avis. r. עוּף volare. כָּבוֹד gloria. לֵדָה f. partus.
r. יָלַד. בֶּטֶן m. uterus. הֵרָיוֹן m. conceptus. r. הָרָה.
12 גָּדַל magnus fuit. בֵּן filius. שָׁכַל orbatus fuit. אָדָם ho-
mo. אוֹי væ. סוּר recedere. al. שׂוּר principem egit,
dominium exercuit. (13) שָׁתַל plantavit. נָוֶה pulcher.
ex נָאָה vel אוה. al. נָוֶה habitaculum. יָצָא exivit. H.
eduxit, produxit. הוֹרֵג m. occisor. (14) נָתַן dedit.
imp. k. רֶחֶם m. uterus. מַשְׁכִּיל abortiens. part. H. ex
שָׁכַל orbatus est. שַׁד m. mamma. צָמַק flaccescere.
15 רָעָה f. malum. שָׂנֵא odit. 1. præt. k. רֹעַ malitia. r. רוּעַ.
מַעֲלָלִים opera. r. עלל P. operatus est. גֵּרַשׁ expulit.

Digitized by

יָסַף addidit. 1. *f. H.* שַׂר princeps. *r.* שׂוּר. סָרַר refractarius fuit. *part. k.* (16) הֻכָּה percussit. 3. *præt. Hoph.* שֹׁרֶשׁ *m.* radix. יָבֵשׁ exaruit. פְּרִי fructus. עָשָׂה fecit. יָלַד peperit. 3. *f. k.* מוּת mori. 1. *præt. H.* v. W. r. 36. p. 150. מַחְמָד desiderium. *r.* חָמַד desideravit. בֶּטֶן uterus.

17 מָאַס sprevit. שָׁמַע audivit. נָדַד vagus fuit. *part. k.*

CAP. X.

1 גֶּפֶן vitis. בָּקַק evacuavit, vacuus fuit. *part. k.* פְּרִי fructus. שָׁוָה æqualis fuit. *P.* שָׁוָה posuit, disposuit. רָבַב multus, multiplicatus, auctus fuit. *inf k.* & 3. *pr. H.* מִזְבֵּחַ altare. יָטַב bonum, bene fuit. אֶרֶץ terra. מַצֵּבָה *f.* statua.

2 חָלַק divisit, blandum fuit. לֵב cor. אָשַׁם reus fuit. עָרַף decollavit, dejecit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 101. שָׁדַד vastavit.

3 אָמַר dixit. יָרֵא timuit. עָשָׂה fecit.

4 אָלָה execratus est. שָׁוְא vanitas. *it.* vane. כָּרַת excidit, pepigit. בְּרִית fœdus. פָּרַח effloruit. ראשׁ caput. *it.* summum. *it.* primum. *it.* venenum, cicuta, fel. מִשְׁפָּט judicium. תֶּלֶם *m.* aratio, porca, sulcus. שָׂדֶה *m.* ager.

5 עֵגֶל vitulus. עֶגְלָה vitula. גּוּר peregrinari, formidare. שָׁכֵן vicinus. *r.* שָׁכַן habitavit. אָבַל luxit. כְּמָרִים sacrificuli. *r.* כמר *N.* incaluit. גּוּל exultare. כָּבוֹד gloria. גָּלָה migravit.

6 יבל *H.* attulit. 3. *f. Hoph.* מִנְחָה *f.* oblatio. בָּשְׁנָה pudor. בּוּשׁ pudefieri. 3. *f. H.* עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consuluit.

7 דָּמָה simili, *it.* excisus fuit. קֶצֶף spuma. פָּנִים facies. מַיִם aqua.

8 שמד *H.* perdidit. בָּמָה excelsum. חַטָּאת peccatum. קוֹץ spina. דַּרְדַּר *m.* carduus, tribulus. עָלָה ascendit. 3. *f. K.* מִזְבֵּחַ altare. הַר mons. כָּסָה obtexit. *imp. P.* גִּבְעָה *f.* collis. נָפַל cecidit.

9 חָטָא peccavit. עָמַד stetit. נשג *H.* assecutus est. עַלְוָה & עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל inique egit.

10 אַוָּה *f.* desiderium. *r.* אָוָה desideravit. יָסַר castigavit. 1. *f. k.* אָסַף congregavit. 3. *præt. Puh.* אָסַר ligavit.

 inf.

Digitized by Google

inf. K. al. יָסַר. שְׁתַּיִם duo. *al.* שְׁתִי potio. עֹנָה tempus, habitatio. *r.* עוּן. *al.* עַיִן fons, oculus. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit.
11 לָמַד didicit. *P.* docuit. *part. Pyh.* אָהַב dilexit. *part. k.*
דּוּשׁ triturare. עָבַר transivit. טוּב bonitas. צַוָּאר
collum. רָכַב equitavit. 1. *f. H.* חָרַשׁ aravit. שָׂדַד
occavit. (12) זָרַע seminavit. צְדָקָה justitia. קָצַר
abbreviatus est, messuit. חֶסֶד benignitas. ניר *H.*
novellare, agrum de novo proscindere. נִיר novale.
עֵת tempus. דָּרַשׁ quæsivit. בּוֹא venire.
13 חָרַשׁ aravit. רֶשַׁע improbitas. עַוְלָה *f.* iniquitas. אָכַל
comedit. כַּחַשׁ *m.* mendacium. בָּטַח confisus est. דֶּרֶךְ
via. רֹב multitudo. גִּבּוֹר *m.* potens.
14 קוּם surgere, stare. שָׁאוֹן *m.* tumultus. *r.* שָׁאָה. מִבְצָר
m. munitus. שָׁדַד vastatus est. 3. *f. H.* מִלְחָמָה bellum. רָטַשׁ collisit. 3. *præt. Pyh.*
15 כָּכָה ita. עָשָׂה fecit. רָעָה malitia. שַׁחַר aurora. דָּמָה
similis fuit. *N.* נִדְמָה excisus est.

CAP. XI.

1 נַעַר puer. אָהַב dilexit. קָרָא vocavit. בֵּן filius.
2 הָלַךְ ambulavit. פָּנִים facies. זָבַח sacrificavit. פְּסִילִים
sculptilia. קִטֵּר adolevit.
3 תִּרְגַּלְתִּי assvefactio. *r.* רָגַל obtrectavit. *H.* ire fecit. לָקַח
accepit. זְרוֹעַ *m.* זְרוֹעָה *f.* brachium. יָדַע scivit, cognovit. רָפָא sanavit. 1. *præt. k.*
4 חֶבֶל *m.* funis. מָשַׁךְ traxit. 1. *f. k.* עֲבוֹת contortum, funis densus. *r.* עָבַת contorsit. אַהֲבָה dilectio, amor.
רוּם extolli. *part. H.* עֹל jugum. לְחִי maxilla. נָטָה
inclinavit. *H.* admovit. 1. *f. H.* W. r. 33. p. 133. אוֹכִיל cibus. *r.* אָכַל comedit. (5) מֵאֵן renuit. שׁוּב reverti.
6 חוּל parturire. *it.* manere. חֶרֶב gladius. עִיר urbs, civitas. בַּד linum. *pl.* בַּדִּים vectes. *it.* membra. כָּלָה
consumsit. מוֹעֵצוֹת *f. pl.* consilia. *r.* יָעַץ consuluit.
7 תָּלָה suspendit. *part. Pah.* מְשׁוּבָה rebellis, adversa. *it.*
aversio. עַל *it.* עָל excelsus. *al.* est particula עַל super, supra, superne, τὸ ἐπάνω, sursum. קָרָא vocavit.
יַחַד una, pariter. רוּם altum, elatum esse.

Digitized by Google

8 נָתַן dedit. מִגֵּן tradidit. שׂוּם ponere. 1.*f.H.* הָפַךְ vertit, evertit. נִכְמַר incaluit, æstuavit. נִחוּמִים consolationes, pœnitentia. *r.* נָחַם solatus est.
9 עָשָׂה fecit. חָרוֹן excandescentia. *r.* חָרָה exarsit. אַף nasus. *it.* ira. שָׁחַת perdidit. אִישׁ vir. קֶרֶב medium. קָדוֹשׁ sanctus. עִיר urbs.
10 יָלַךְ ivit. אַרְיֵה *m.* leo. שָׁאַג rugiit. חָרַד trepidavit. בֵּן filius. יָם mare.
11 צִפּוֹר *m.* avis. יוֹנָה columba. *r.* יָנָה pressit. יָשַׁב sedit. 1. *præt.* *H.* בַּיִת domus.

CAP. XII.

1 סָבַב circumdedit. כַּחַשׁ mendacium. מִרְמָה *f.* fraus. *r.* רָמָה jecit, conjecit. רוּד & רָדָה dominari. *al.* flere, plangere. *part.* *k.* קָדוֹשׁ sanctus. אָמַן nutrivit. *N.* נֶאֱמָן firmus, fidelis, constans fuit.
2 רָעָה pavit. רוּחַ ventus, spiritus. רָדַף persecutus est. *part.* *k.* קָדִים *m.* eurus. יוֹם dies. כָּזָב *m.* mendacium. שֹׁד vastatio. *r.* שָׁדַד vastatus est. רָבָה multus fuit. בְּרִית fœdus. כָּרַת cecidit, excidit. שֶׁמֶן oleum. יָבַל *H.* attulit, duxit, deduxit. 3. *f.* *Hoph.*
3 רִיב lis. דֶּרֶךְ via. מַעֲלָלִים *m.* *pl.* opera, studia.
4 בֶּטֶן uterus, alvus. עָקַב calcavit. אָח frater. און robur.
5 שָׂרָה & שׂוּר principem egit. 3.*f.* *k.* מַלְאָךְ *m.* nuncius, angelus. יָכוֹל potuit. 3.*f.* *k.* בָּכָה flevit. חָנַן gratiam exhibuit. מָצָא invenit.
6 זֵכֶר memoria. *r.* זָכַר recordatus est.
7 שׁוּב 2.*f.* *k.* מִשְׁפָּט judicium. שָׁמַר custodivit. קָוָה expectavit. *imp.* *P.* תָּמִיד jugiter.
8 כְּנַעַן *m.* mercator. יָד manus. מֹאזְנַיִם bilances. מִרְמָה fraus, falsitas. עָשַׁק oppressit. אָהַב dilexit.
9 אָמַר dixit. עָשַׁר ditescere. 1. *præt.* *k.* און *m.* robur. יְגִיעַ *m.* labor. עָוֹן perversitas. חֵטְא peccatum.
10 אֹהֶל tentorium. מוֹעֵד festivitas.
11 חָזוֹן *m.* visio. נָבִיא Propheta. רָבָה multiplicavit. דָּמָה similis fuit. 1. *f.* *P.* (12) אָוֶן iniquitas. שָׁוְא vanitas, mendacium. שׁוֹר bos. *pl.* שְׁוָרִים. זָבַח immolavit,

 sacri-

Digitized by Google

ſacrificavit. מִזְבֵּחַ altare. גַּל acervus. r. גָּלַל vol-
vit. תֶּלֶם m. porca, aratio. שָׂדֶה ager.
13 בָּרַח fugit. עָבַד ſervivit. אִשָּׁה uxor, fœmina. שָׁמַר
cuſtodivit. (14) עָלָה aſcendit.
15 כָּעַס indignatus eſt. תַּמְרוּרִים m.pl. amaritudines. r. מָרַר
amarus fuit. נָטַשׁ dimiſit, deſeruit. חֶרְפָּה f. oppro-
brium. שׁוּב 3.f.H. אָדוֹן dominus.

CAP. XIII.

1 דִּבֶּר locutus eſt. רְתֵת m. tremor. אָשַׁם deliquit, reus
fuit. מוּת mori. (2) יָסַף addidit. חָטָא pec-
cavit. מַסֵּכָה f. fuſile. r. נָסַךְ. כֶּסֶף argentum. תְּבוּנָה
intelligentia. r. בִּין intellexit. עֲצַבִּים ſimulacra.
מַעֲשֶׂה factum, opus. עֵגֶל m. עֶגְלָה f. vitulus, a.
נָשַׁק oſculatus eſt. עָנָן nubes. r. עָנַן obnubilavit.
בֹּקֶר mane. (3) טַל m. ros. שכם H. mane ſurre-
xit, matutinavit. הָלַךְ ivit. מֹץ m. palea, gluma.
סָעַר procelloſum fuit. P. turbine abripuit. 3.f.P. גֹּרֶן
m. area. עָשָׁן m. fumus. אֲרֻבָּה f. caminus, foramen,
cataracta.
4 זוּלָה præter. יָדַע cognovit. 2.f.k. ישע H. ſervavit. part. H.
5 מִדְבָּר m. deſertum. אֶרֶץ terra. תַּלְאוּבָה f. ſiccitas.
6 מַרְעִית f. paſcuum. r. רָעָה pavit. שָׂבַע ſaturatus eſt.
רוּם altum, elatum eſſe. שָׁכַח oblitus eſt.
7 שַׁחַל m. leo vetus. נָמֵר m. pardus. שׁוּר cantare. it.
contemplari. (8) פָּגַשׁ occurrit. דֹּב m. urſus.
שַׁכּוּל orbatus. r. שָׁכֹל orbatus fuit. קָרַע laceravit.
1.f.k. סְגוֹר m. clauſura, præcordia. לָבִיא leo imma-
nis. חַיָּה beſtia. בָּקַע diſcerpſit, diſcidit.
9 שִׁחֵת perdidit. כִּי quoniam. al. aduſtio. r. כוה. עֵזֶר m.
auxilium. (10) מֶלֶךְ rex. אֵפוֹא ubi. עִיר urbs.
שָׁפַט judicavit. שַׂר princeps.
11 נָתַן dedit. 1.f.k. W.r.38. אַף naſus, vultus. it. ira. לָקַח
accepit. 1.f.k. עֶבְרָה f. furor. r. עָבַר tranſiit.
12 צָרַר ligavit. עָוֹן iniquitas. r. עָוָה. צָפַן abſcondit.
חַטָּאָה peccatum. (13) חֵבֶל m. luctus. יָלַד
peperit. בוא venire. בֵּן filius. חָכָם m. ſapiens. עֵת
tempus. מִשְׁבָּר fractio, os matricis. r. שָׁבַר

שאול

Digitized by Google

14 שְׁאוֹל *m.* infernus. פָּדָה redemit. 1. *f. k.* מָוֶת *m.* mors. גָּאַל liberavit, redemit. דֶּבֶר *m.* pestis. קֹטֶב exitium. נֹחַם pœnitentia. סָתַר abscondit. 3. *f. N.*
15 אָח frater. פָּרָה fructuosus fuit. *H.* fructificavit. 3. *f. H.* בּוֹא venire. קָדִים eurus. מִדְבָּר desertum. עָלָה adscendit. יָבֵשׁ exaruit. מָקוֹר scaturigo. *r.* קוּר. חָרֵב exsiccatus fuit. מַעְיָן fons. שָׁסָה diripuit. אוֹצָר thesaurus. כְּלִי vas. חֶמְדָּה *f.* desiderabile. *r.* חָמַד desideravit.

CAP. XIV.

1 אָשַׁם deliquit. *it.* desolatus est. 3. *f. k.* מָרָה rebellis fuit. חֶרֶב gladius. נָפַל cecidit. עוֹלֵל *m.* parvulus. רָטַשׁ allisit. הָרָה *f.* prægnans. *r.* הָרָה concepit. *al.* arx *ex* הַר mons. vid. *Guss.* בָּקַע diffidit, disrupit.
2 כָּשַׁל impegit, corruit. עָוֹן *m.* iniquitas.
3 לָקַח cepit, accepit, sumsit. דָּבָר verbum. שׁוּב reverti. נָשָׂא tulit, condonavit. עָוֹן iniquitas. טוֹב bonum. שָׁלַם *P.* complevit, solvit. פַּר *m.* juvencus. שָׂפָה *f.* labium. (4) ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit. סוּס *m.* equus. רָכַב equitavit. אָמַר 1. *f. k.* עוֹד ultra. מַעֲשֶׂה *m.* opus. רָחַם misertus est. יָתוֹם pupillus.
5 רָפָא sanavit. 1. *f. k.* מְשׁוּבָה *f.* pœnitentia. אָהַב dilexit. נְדָבָה *f.* spontaneum. (6) טַל *m.* ros פָּרַח progerminavit. שׁוֹשַׁנָּה *f.* rosa. הִכָּה percussit. 3. *f. H.* שֹׁרֶשׁ *m.* radix. (7) יָלַךְ ivit, ambulavit. יוֹנֶקֶת *f.* ramus tener. *r.* יָנַק suxit. זַיִת oliva. הוֹד gloria. רֵיחַ *m.* odor. (8) שׁוּב reverti. יָשַׁב sedit, consedit. צֵל *m.* umbra. חָיָה vixit. *P.* vivificavit. דָּגָן frumentum. גֶּפֶן *m.* vitis. זֵכֶר *m.* memoria.
9 עֲצַבִּים simulacra. עָנָה respondit, exaudivit. שׁוּר canere, contemplari. בְּרוֹשׁ abies. רַעֲנָן viridis. פְּרִי fructus. מָצָא invenit.
10 חָכָם *m.* sapiens. בִּין intelligere. 3. *fut. Hiph. & part. N.* יָדַע scivit. 3. *f. K.* יָשָׁר rectus. דֶּרֶךְ via. צַדִּיק justus. פָּשַׁע defecit. כָּשַׁל impegit.

JOEL. CAP. I.

2 שָׁמַע audivit. זָקֵן m. fenex. הֶאֱזִין auribus percepit,
attendit. כֹּל omnis. יָשַׁב habitavit. *part.K.* אֶרֶץ terra.
יוֹם dies. אָב pater.
3 בֵּן filius. סִפֵּר narravit. דּוֹר m. generatio. אַחֵר alius.
4 יֶתֶר m. refiduum. גָּזָם m. eruca. אָכַל comedit. אַרְבֶּה
m. locufta יֶלֶק m. bruchus. r. לָקַק lambit. חָסִיל
locufta. (5) קוּץ tædere. *H.* evigilare. *2.pl.imp. H.*
W. r. 37. p. 149. שִׁכּוֹר m. ebrius. בָּכָה flevit. ילל
H. הֵילִיל ejulavit. שָׁתָה bibit. יַיִן vinum. עָסִיס m.
muftum. r. עָסַס calcavit. כָּרַת exfcidit. גּוֹי gens. עָלָה
adfcendit.
6 עָצוּם robuftus, fortis. מִסְפָּר m. numerus. שֵׁן m. dens.
r. שָׁנַן acuit. אַרְיֵה m. leo. מַלְתָּעוֹת & *literis trans-
pofitis* מְתַלְּעוֹת molares dentes. r. לתע *N.* commoli-
tus eft. לָבִיא m. leo immanis.
7 שׂוּם ponere. גֶּפֶן m. vitis. שַׁמָּה f. vaftitas. r. שָׁמֵם
defolatus eft. תְּאֵנָה f. ficus. קְצָפָה f. fpuma. *al.*
clavus, fungus. r. קָצַף fpumavit. חָשַׂף denudavit. שׁלך
H. הִשְׁלִיךְ jecit. לבן *H.* albus fuit. שָׂרִיגִים *m.pl.*
propagines, palmites, rami. r. שׂרג *Pyh.* implica-
tus, perplexus eft.
8 אָלָה execratus eft. h. l. ejulavit. *imp. k.* בְּתוּלָה f. virgo.
חָגוּר m. accinctus. שַׂק m. faccus. בַּעַל m. maritus,
dominus. נְעוּרִים pueritia, adolefcentia.
9 הָכְרַת exfcidit. *3. m.præt. Hoph.* מִנְחָה facrificium. r. נָחָה
duxit, adduxit. נֶסֶךְ m. libamen. r. נָסַךְ libavit. אָבַל
luxit. כֹּהֵן m. facerdos. שֵׁרֵת miniftravit. *part. P.*
מְשָׁרֵת m. minifter.
10 שֻׁדַּד vaftatus eft. שָׂדֶה m. ager. אֲדָמָה terra, humus.
דָּגָן m frumentum. יָבֵשׁ exaruit. תִּירוֹשׁ m. muftum.
מלל *Pyh.* אֻמְלַל languidus fuit. יִצְהָר m. oleum.
11 אִכָּר m. agricola. ילל *H.* הֵילִיל ejulavit. כֹּרֵם m. vini-
tor. חִטָּה f. triticum. שְׂעוֹרָה hordeum. אָבַד pe-
riit. קָצִיר m. meffis.
12 רִמּוֹן m. malogranatum. תָּמָר palma. תַּפּוּחַ malus. שָׂשׂוֹן
m. gaudium. r. שׂוּשׂ gaudere.

חגר

13 חָגַר accinxit. *imp. k.* סָפַר planxit. *imp. k.* מִזְבֵּחַ altare. לוּן pernoctare. *imp. H.* מָנַע cohibuit.
14 קָדַשׁ fanctus fuit. צוֹם *m.* jejunium. קָרָא vocavit. עֲצָרָה *f.* dies feriatus. אָסַף congregavit. זָקֵן *m.* fenex. יָשַׁב habitavit. זָעַק clamavit.
15 קָרוֹב propinquus. שֹׁד vaftator, vaftitas. שַׁדַּי omnipotens. *vid. Gen. XVII. v.* 1.
16 נֶגֶד coram. אֹכֶל cibus. כָּרַת exfcidit. שִׂמְחָה *f.* lætitia. גִּיל exultatio. *r.* גּוּל.
17 עָבַשׁ mucidus fuit, computruit. פְּרֻדוֹת *f. pl.* grana. *r.* פָּרַד feparavit. מֶגְרָפָה *f.* gleba. *r.* גָּרַף convolvit. שָׁמֵם defolavit. אוֹצָר thefaurus. הָרַס deftruxit. מְגוּרָה *f.* horreum, granarium. מַמְּגֻרוֹת *f. pl.* granaria. *r.* גּוּר peregrinari. (18) אנח *N.* נֶאֱנַח ingemuit. בְּהֵמָה *f.* beftia. בוּךְ *N.* נָבוֹךְ perplexus fuit. עֵדֶר *m.* grex. בָּקָר *m.* bos. מִרְעֶה *m.* pafcuum. *r.* רָעָה pavit. צֹאן pecus. אָשַׁם deliquit, reus fuit, defolatus fuit.
19 קָרָא vocavit, clamavit. אֵשׁ ignis. אָכַל comedit. נָוֶה caula, pafcuum. *pl.* נְאוֹת habitacula. *r.* נָוָה inhabitavit. מִדְבָּר defertum. לֶהָבָה flamma. לָהַט arfit. עֵץ lignum. שָׂדֶה ager. (20) עָרַג glocitavit, vociferatus eft. 3. *f. K.* W. r. 30. p. 101. יָבֵשׁ aruit, exaruit. אָפִיק *m.* torrens. מַיִם aqua.

CAP. II.

1 תָּקַע clanxit. שׁוֹפָר buccina. רוּעַ malum effe. *al.* ריע *H.* clanxit. הַר mons. קֹדֶשׁ fanctitas. רָגַז conturbavit. יָשַׁב habitavit. אֶרֶץ terra. קָרוֹב propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit.
2 חֹשֶׁךְ tenebræ. אֲפֵלָה caligo. עָנָן *m.* nubes. עֲרָפֶל *m.* caligo. שַׁחַר aurora. פָּרַשׂ expandit. *part. Paul.* עַם populus. רַב multus, magnus. עָצוּם robuftus, fortis. הָיָה *præt. N.* עוֹלָם feculum. אַחֲרֵי poft. יָסַף addidit. 3. *f. H.* שָׁנָה annus. דּוֹר generatio, ætas.
3 פָּנִים facies. לָהַט arfit, flammavit. לַהַב & לֶהָבָה flamma. גַּן *m.* hortus. עֵדֶן voluptas. שְׁמָמָה defolatus eft.

Digitized by Google

est. שְׁמָמָה desolatio. פְּלֵיטָה f. evasio. r. פָּלַט evasit. (4) מַרְאֶה species. סוּס equus. פָּרָשׁ m. eques. רוּץ currere. 3. pl. f. K.

5 קוֹל m. vox, strepitus. מֶרְכָּבָה f. currus. r. רָכַב equitavit. רֹאשׁ m. caput, cacumen. רָקַד saliit. 3. f. P. קַשׁ m. stipula. עָרַךְ disposuit, ordinavit. part. Pah. מִלְחָמָה f. bellum.

6 חוּל parturire, dolere. 3. f. H. קָבַץ collegit, contraxit. 3. pl. præt. P. פָּארוּר m. olla, cacabus, it. nigror ollaris. r. פרר. al. פאר.

7 גִּבּוֹר m. potens. אֱנוֹשׁ homo. r. אָנַשׁ ægrotus fuit. עָלָה adscendit. חוֹמָה f. murus. דֶּרֶךְ via. יָלַךְ ivit. 3. f. k. עָבַט pigneratus est. P. עִבֵּט pervertit. אֹרַח f. semita. (8) דָּחַק pressit, ursit, impulit. גֶּבֶר m. vir. מְסִלָּה f. via trita. בְּעַד super. שֶׁלַח m. missile. נָפַל cecidit. בָּצַע sauciatus est, divisit, quæstum fecit.

9 עִיר urbs. שָׁקַק discurrit. 3. pl. f. k. W. r. 41. p. 171. בַּיִת domus. חַלּוֹן m. fenestra. r. חָלַל. בּוֹא venire. גַּנָּב m. fur. (10) רָגַז commovit. רָעַשׁ contremuit. שָׁמַיִם cœlum. שֶׁמֶשׁ sol. יָרֵחַ m. luna. קָדַר obtenebratus est. כּוֹכָב m. stella. אָסַף collegit. נֹגַהּ splendor. r. נָגַהּ splenduit. (11) חַיִל robur, exercitus. חָנָה castra metatus est. מַחֲנֶה castra, acies. נוֹרָא terribilis. r. יָרֵא timuit. כּוּל capere, sustinere. 3. f. H. (12) נָאַם dixit. part. Pah. constr. נְאֻם m. dictum. צוֹם jejunium. בְּכִי m. fletus. מִסְפֵּד planctus. (13) קָרַע laceravit. לֵבָב m. cor. בֶּגֶד m. vestis. חַנּוּן m. gratiosus. רַחוּם m. misericors. אֶרֶךְ m. longitudo. אַף m. ira. חֶסֶד benignitas. נִחַם N. pœnituit. רָעָה malum.

14 שָׁאַר reliquus fuit. בְּרָכָה f. benedictio. מִנְחָה f. oblatio. נֶסֶךְ m. libamen. (15) קָדַשׁ sanctificatus fuit. עֲצָרָה f. feriæ, festum.

16 אָסַף congregavit. קָהָל congregatio. קָבַץ congregavit. זָקֵן m. senex. עוֹלֵל parvulus. יוֹנֵק sugens. r. יָנַק part. k. שַׁד m. mamma. יָצָא exivit. חָתָן sponsus. חֶדֶר m. cubiculum. כַּלָּה f. sponsa. חֻפָּה f. obtectio, nuptialis thalamus. r. חָפַף texit. (17) אוּלָם m. vestibulum. מִזְבֵּחַ altare. בָּכָה flevit. כֹּהֵן sacerdos.

שָׁרַת

Digitized by Google

שֵׁרֵת ministravit. חוּס parcere. נַחֲלָה f. possessio. חֶרְפָּה f. opprobrium. מָשַׁל dominatus est. אַיֵּה ubi?
18 קִנֵּא zelotypus fuit. חָמַל pepercit.
19 עָנָה respondit. 3. f. k. שָׁלַח misit. דָּגָן frumentum. תִּירוֹשׁ mustum. יִצְהָר m. oleum. שָׂבַע saturatus est.
20 צָפוֹן m. aquilo. r. צָפַן occultavit. רָחַק elonginquavit. נָדַח depulit. צִיָּה f. siccitas. קַדְמֹנִי m. orientalis. סוֹף m. finis. אַחֲרוֹן alter, extremus. בְּאֹשׁ m. fœtor. r. בָּאַשׁ putruit. צַחֲנָה f. putredo. גָּדַל magnus fuit. עֲשׂוֹת inf k. (21) יָרֵא timuit. 2. f. k. אֲדָמָה f. terra. גִּיל exultare. שָׂמַח lætatus est.
22 בְּהֵמָה f. bestia. שָׂדֶה ager. דָּשָׁא germinavit. נָוֶה caula, pascuum. r. נָוָה habitavit. מִדְבָּר desertum. פְּרִי fructus. גֶּפֶן vitis. חַיִל virtus.
23 יָרָה jecit. H. docuit. part. H. מוֹרֶה doctor. it. pluvia. צְדָקָה f. justitia. יָרַד descendit. 3. f. H. גֶּשֶׁם imber. מוֹרֶה pluvia tempestiva. מַלְקוֹשׁ pluvia serotina.
24 מָלֵא plenus fuit. גּוֹרֶן area. בַּר frumentum. שׁוּק P. appetivit. H. הֵשִׁיק exundavit. יֶקֶב torcular.
25 שָׁלֵם perfectus est. P. rependit. שָׁנָה annus. אַרְבֶּה locusta. יֶלֶק melolontha, bruchus. חָסִיל m. bruchus. גָּזָם eruca. (26) שָׂבַע saturatus est. הָלַל insanivit. P. laudavit. פלא N. mirus fuit. H. mirificavit. בּוֹשׁ erubescere. (27) קֶרֶב m. medium.

CAP. III.

28 (1) שָׁפַךְ effudit. בָּשָׂר caro. נִבָּא prophetavit. נָבִיא propheta. חֲלוֹם m. somnium. r. חָלַם somniavit. בָּחוּר juvenis. חִזָּיוֹן m. visio. pl. חֶזְיֹנוֹת visiones. r. חָזָה vidit. (29) (2) עֶבֶד m. servus. שִׁפְחָה f. ancilla.
30 (3) נָתַן dedit. מוֹפֵת prodigium. דָּם sanguis. תִּימֲרוֹת f. pl. elationes *columnæ ad formam palmæ surgentes.* תָּמָר palma. עָשָׁן m. fumus.
31 (4) הָפַךְ vertit. 3. f. N. חֹשֶׁךְ tenebræ. נוֹרָא terribilis. r. יָרֵא timuit. (32) (5) מלט evasit. 3. f. f. N. פְּלֵטָה f. liberatio. r. פָּלַט evasit. שָׂרִיד m. superstes, reliquus. r. שָׂרַד reliquus fuit.

CAP.

CAP. III.

1 (6) יוֹם dies. שׁוּב reverti. 1.f.H. עֵת tempus. שְׁבוּת reversio. al. captivitas. r. שׁוּב reverti vel שָׁבָה captivum duxit. (2) (7) קָבַץ congregavit. 1. præt. P. גּוֹי gens. יָרַד descendit. 1. præt. H. W. r. 37. p. 163. עֵמֶק m. vallis. שָׁפַט judicavit. נַחֲלָה possessio. r. נָחַל. פִּזֵּר dispersit. חָלַק partitus est.
3 (8) יָדָה jecit, projecit. 3.f.P. W. r. 31. p. 120. r. 34. p. 137. al. יָדַד projeçit. 3. præt. K. גּוֹרָל m. sors. נָתַן 3.f. k. יֶלֶד puer. זוֹנָה meretrix. יַלְדָּה puella. מָכַר vendidit. שָׁתָה bibit. 3.f. k.
4 (9) גְּלִיל m. terminus. r. גָּלַל volvit. גָּמַל retribuit. גְּמוּל retributio. שָׁלַם perfectus fuit. P. rependit. part. P. קַל levis. מְהֵרָה cito. שׁוּב 1.f.H. רֹאשׁ caput.
5 (10) כֶּסֶף argentum. זָהָב aurum. לָקַח accepit. מַחְמָד desiderium. r. חָמַד desideravit. טוֹב bonus. הֵיכָל m. palatium. בּוֹא 2. pl. præt. H.
6 (11) יְוָנִי m. græcus. רָחַק longinquus fuit. inf. H.

CAP. IV.

9 (1) עוּר H. excitare. גִּבּוֹר fortis. נָגַשׁ appropinquavit. עָלָה adscendit. אֱנוֹשׁ vir.
10 (2) כָּתַת contudit. אֵת m. ligo. חֶרֶב gladius. מַזְמֵרוֹת falces. r. זָמַר amputavit. רֹמַח lancea. חַלָּשׁ debilis. r. חָלַשׁ debilitavit.
11 (3) עוּשׁ congregari, coire. סָבִיב circumquaque. נָחַת descendit. imp. H.
12 (4) עוּר 3.f.N. יָשַׁב sedit, consedit. 1.f.k.
13 (5) שָׁלַח misit. מַגָּל falx. בָּשַׁל coctus fuit, maturuit. קָצִיר messis. מָלֵא plenus fuit. גַּת m. torcular. שׁוּק P. appetivit. H. הֵשִׁיק redundavit. יֶקֶב torcular, locus torcularis.
14 (6) הָמוֹן m. multitudo. עֵמֶק vallis. חָרוּץ m. concisio. r. חָרַץ movit, excidit. (15) (7) קָדַר obscuravit. כּוֹכָב stella. אָסַף collegit, congregavit. נֹגַהּ f. splendor. (16) (8) שָׁאַג rugiit. רָעַשׁ commovit, sc. מַחְסֶה refugium. r. חָסָה. מָעוֹז m. robur. r. עָזַז.

ידע

17 (9) יָדַע scivit. שָׁכַן habitavit. קֹדֶשׁ sanctitas. זָר *m.* peregrinus, alienus. *r.* זוּר alienari. עָבַר transiit. עוֹד amplius.
18 (10) נָטַף stillavit. 3.*f.k.* עָסִיס *m.* mustum. גִּבְעָה collis. הָלַךְ 3.*fœm. f. k.* חָלָב *m.* lac. אָפִיק *m.* alveus. מַעְיָן fons. יָצָא exivit. 3.*f.k.* שׁקה *H.* potavit. נַחַל vallis. *it.* torrens. שִׁטָּה *m.* cedrus.
19 (11) שְׁמָמָה *f.* desolatio. *r.* שָׁמֵם. מִדְבָּר desertum. חָמָס violentia. שָׁפַךְ effudit. דָּם sanguis. נָקִיא innocens. *r.* נקה. אֶרֶץ terra.
20 (12) עוֹלָם seculum. יָשַׁב habitavit. 3.*f. k.* W. r. 37. p. 159. הוֹר *m.* generatio.
21 (13) נִקָּה mundus fuit. 1. *præt. P.* W. r. 34. p. 142. שָׁכַן habitavit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

AMOS. CAP. I.

1 דָּבָר *m.* verbum. הָיָה fuit. נֹקֵד *m.* pecuarius. חָזָה vidit. מֶלֶךְ rex. יוֹם dies. שָׁנָה *f.* annus. פָּנִים facies. רַעַשׁ *m.* commotio, motus terrræ. *r.* רָעַשׁ commotus est.
2 שָׁאַג rugiit. קוֹל vox. אָבַל luxit. נָוֶה caula. *pl.* נְאוֹת habitacula. *r.* נָוָה habitavit. רֹעֶה pastor. יָבֵשׁ exaruit. ראשׁ caput. כַּרְמֶל *m.* arvum. *it. nomen montis.*
3 שָׁלֹשׁ *f.* tres. פֶּשַׁע *m.* defectio. *r.* פָּשַׁע defecit. אַרְבַּע *f.* quatuor. שׁוּב revertit. 1. *f. H.* דוּשׁ triturare. חָרוּץ tribula. בַּרְזֶל ferrum.
4 שָׁלַח misit. אֵשׁ ignis. אכל edit. אַרְמוֹן *c.* palatium.
5 שָׁבַר fregit. בְּרִיחַ vestis. כָּרַת exscidit. יָשַׁב habitavit. *part. K.* בִּקְעָה *f.* vallis. *r.* בָּקַע scidit. תָּמַךְ tenuit. שֵׁבֶט *m.* sceptrum. גָּלָה migravit.
6 גָּלוּת deportatio. *r.* גָּלָה *inf. Hiph.* שָׁלֵם perfectum. סָגַר clausit. (7) חוֹמָה *f.* murus.
8 שׁוּב reverti. 1. *præt. H.* W. r. 36. אָבַד periit. שְׁאֵרִית residuum. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. (11) רָדַף persecutus est. חֶרֶב *m.* gladius. שִׁחֵת perdidit. רַחַם *m.* miseratio. טָרַף discerpsit. אַף nasus. *it.* ira. עֶבְרָה excan-

candeſcentia. *r.* עָבַר tranſiit. שָׁמַר cuſtodivit; obſervavit. נֵצַח æternitas.
13 בָּקַע diſcidit. הָרָה *f.* gravida. *al.* arx. *al.* הַר mons. רָחַב dilatavit. גְּבוּל terminus.
14 יָצַת ſuccendit. 1. *præt. H.W.* r. 37. תְּרוּעָה vociferatio. יוֹם dies. סַעַר *m.* procella. סוּפָה turbo.
15 הָלַךְ abiit. גּוֹלָה *f.* exilium. שַׂר princeps. *r.* שׂוּר principem egit.

CAP. II.

1 שָׂרַף combuſſit. עֶצֶם *m.* os, oſſis. שִׂיד *m.* calx.
2 מוּת mori. מֵת mortuus. שָׁאוֹן tumultus. *r.* שָׁאָה. תְּרוּעָה *f.* clangor. קוֹל vox. שׁוֹפָר tuba.
3 כָּרַת exſcidit. קֶרֶב medium. הָרַג occidit. 1. *f. k.*
4 מָאַס ſprevit. תּוֹרָה lex. חֹק *m.* חֻקָּה *f.* ſtatutum. שָׁמַר cuſtodivit. תָּעָה erravit. כָּזָב mendacium. הָלַךְ ivit.
6 מָכַר vendidit. מֶכֶר venditio. כֶּסֶף argentum. צַדִּיק juſtus. אֶבְיוֹן *m.* egenus. נַעַל calceus.
7 שָׁאַף hauſit. *it.* anhelavit, deglutivit. *part. k.* עָפָר pulvis. דַּל pauper. עָנָו afflictus, humilis. נָטָה inclinavit. 3. *f. H.W.* r. 38. יָלַךְ ivit. נַעֲרָה puella. חָלַל perforatus eſt. *P.* profanavit. שֵׁם nomen. קוֹדֶשׁ ſanctitas.
8 בֶּגֶד veſtis. חָבַל pigneratus eſt. אֵצֶל juxta. עָנַשׁ mulctavit. שָׁתָה bibit.
9 שמד *H.* perdidit. גֹּבַהּ altitudo. אֶרֶז cedrus. חָסֹן robuſtus. אַלּוֹן *m.* quercus. פְּרִי fructus. שֹׁרֶשׁ *m.* radix. מִמַּעַל ſurſum. מִתַּחַת deorſum.
10 עָלָה adſcendit. 1. *præt. H.* יָלַךְ ivit. 1. *f. H.* יָרַשׁ hæreditavit. *inf. K.W.* r. 37. (11) קוּם ſurgere. 1. *f. H.* נָבִיא propheta. בָּחוּר juvenis. נָזִיר ſeparatus.
12 שקה *H.* הִשְׁקָה bibendum dedit. צִוָּה præcepit. 2. *pl. præt. P.* נִבָּא prophetavit. (13) עוּק arctare. *part. H.* & 3. *f. H.* עֲגָלָה *f.* plauſtrum. מָלֵא plenus. עָמִיר manipulus. (14) אָבַד periit. מָנוֹס fuga. *r.* נוּס fugere. קַל *m.* levis. חָזָק fortis. אָמַץ robuſtus eſt. כּוֹחַ vis, robur. מָלַט eripuit. נֶפֶשׁ anima.

חפש

15 תָּפַשׂ tenuit, apprehendit. קֶשֶׁת m. arcus. עָמַד stetit.
קָלַל levis fuit. רֶגֶל pes. רֹכֵב equitans. סוּס equus.
16 אַמִּיץ m. fortis. גִּבּוֹר fortis. עָרוֹם m. nudus. נוּס fu-
re. 3. f. k.

CAP. III.

1 שָׁמַע audivit. דָּבָר verbum. r. דִּבֵּר locutus est. בֵּן fi-
lius. מִשְׁפָּחָה f. familia. עָלָה adscendit. 1. præt. H.
אֶרֶץ terra. (2) יָדַע cognovit. כֹּל omnis. אֲדָמָה
terra. פָּקַד visitavit. עָוֺן iniquitas. (3) יָלַךְ ivit.
3. f. k. יַחַד simul. יָעַד condixit. N. נוֹעַד convenit.
4 שָׁאַג rugiit. אַרְיֵה m. leo. יַעַר m. sylva. טֶרֶף præ-
da. אֵין non. נָתַן dedit. 3. f. k. כְּפִיר m. leo juve-
nis. קוֹל vox. מְעוֹנָה f. habitaculum, lustrum. r. עוּן.
לָכַד cepit. (5) נָפַל cecidit. 3. f. k. צִפּוֹר avis.
פַּח laqueus. מוֹקֵשׁ tendicula. r. יָקֹשׁ.
6 תָּקַע clanxit. שׁוֹפָר buccina. עִיר civitas. חָרַד tremuit.
רָעָה f. malum.
7 עָשָׂה fecit. 3. f. k. גָּלָה revelavit. סוֹד mysterium, ar-
canum. עֶבֶד servus. נָבִיא propheta. r. נִבָּא pro-
phetavit. (8) יָרֵא timuit. 3. f. k.
9 שָׁמַע audivit. H. promulgavit. אָסַף congregavit הַר
mons. רָאָה vidit. מְהוּמָה f. vexatio, turbatio, tumul-
tus. r. הוּם. רַב multus. תָּוֶךְ medium. עָשַׁק oppressit.
part. pl. קֶרֶב medium. (10) נָכֹחַ m. נְכֹחָה f. rectum.
אָצַר recondidit. חָמָס violentia. שׁוֹד vastatio. r. שָׁדַד.
11 צַר m. hostis, angustia. r. צוּר. סָבִיב circum. יָרַד de-
scendit. 3. pl. H. עֹז m. robur. r. עָזַז. בָּזַז diri-
puit. 3. præt. N. (12) נצל H. הִצִּיל eripuit. 3. f. H.
& 3. f. N. רֹעֶה pastor. r. רָעָה. כְּרָעַיִם crura. בָּדָל
particula, segmentum. r. בדל H. separavit. יָשַׁב ha-
bitavit. פֵּאָה latus. מִטָּה f. lectus. דְּמֶשֶׁק m. an-
gulus. עֶרֶשׂ sponda.
13 עוּד H. testificare. 2. pl. imp. H. W. r. 36.
14 פֶּשַׁע defectio. r. פָּשַׁע defecit. מִזְבֵּחַ altare. גָּדַע ex-
scidit. קֶרֶן cornu. נָפַל cecidit.
15 נכה H. הִכָּה percussit. חֹרֶף m. hyems. קַיִץ æstus. אָבַד
periit. בַּיִת domus. שֵׁן m. ebur. סָפָה defecit.

Digitized by Google

CAP. IV.

1 שָׁמַע audivit. פַּר *m.* פָּרָה *f.* juvencus, a. הַר mons.
עָשַׁק oppressit. *part. k.* דַּל *m.* tenuis. *r.* דָּלַל. רָצַץ
confregit. אֶבְיוֹן egenus. אָדוֹן dominus. בּוֹא venire.
imp. H. שָׁתָה bibit. 1. *f. k.*
2 נִשְׁבַּע juravit. קוֹדֶשׁ sanctitas. נָשָׂא tulit, sustulit. צִנָּה
f. clypeus. אַחֲרִית posteritas. סִיר *m.* olla, spina. *it.*
hamus. דּוּגָה *f.* piscatio. *r.* דּוּג.
3 פֶּרֶץ ruptura. יָצָא exivit. נֶגֶד coram. שלך *H.* הִשְׁלִיךְ
jecit, abjecit. הַרְמוֹן palatium.
4 פָּשַׁע defecit. רָבָה multus fuit. בֹּקֶר mane. זֶבַח *m.*
sacrificium. מַעֲשֵׂר *m.* decima.
5 קִטֵּר adolevit. חָמֵץ fermentatum. תּוֹדָה confessio, eucharisticum.
r. יָדָה. קָרָא vocavit. נְדָבָה *f.* voluntarium.
אָהַב dilexit.
6 נִקָּיוֹן *m.* mundities. *r.* נָקָה. שֵׁן *m.* dens. עִיר urbs.
חֹסֶר inopia. לֶחֶם panis. מָקוֹם *m.* locus.
7 מָנַע cohibuit. גֶּשֶׁם pluvia. חוֹדֶשׁ *m.* mensis. קָצִיר
messis. מטר *H.* pluit. חֶלְקָה portio, pars. *r.* חָלַק.
יָבֵשׁ aruit, exaruit. 3. *f. k.*
8 נוּעַ vagari. שָׁתָה bibit. *inf. k.* מַיִם aqua. שָׂבַע satiatus
fuit. שׁוּב reverti.
9 נכה *H.* הִכָּה percussit. שִׁדָּפוֹן *m.* adustio, uredo. יֵרָקוֹן
m. rubigo. *r.* יָרַק. רָבָה multiplicavit. גַּן *m.* גִּנָּה
& גַּנָּה *f.* hortus. כֶּרֶם vinea. תְּאֵנָה *f.* ficus. זַיִת oliva.
it. olivetum. אָכַל comedit.
10 שָׁלַח misit. דֶּבֶר *m.* pestis. הָרַג occidit. שְׁבִי *m.* captivitas.
r. שָׁבָה. חֶרֶב gladius. בָּחוּר electus, juvenis.
סוּס equus. עָלָה 1. *f. H.* בְּאֹשׁ fœtor. מַחֲנֶה castra,
acies. אַף nasus.
11 מַהְפֵּכָה eversio. *r.* הָפַךְ vertit. אוּד torris, titio. נִצַּל
evasit, ereptus est. שְׂרֵפָה combustio.
12 עֵקֶב propterea. כּוּן parare.
13 יָצַר formavit. בָּרָא creavit. הִגִּיד indicavit. *part. H.*
שִׂיחַ meditatio. שַׁחַר aurora. עֵיפָה obscuritas. *r.*
עוּף volare. דָּרַךְ calcavit. בָּמָה excelsum.

CAP.

Digitized by Google

CAP. V.

1 נָשָׂא tulit. קִינָה *f.* lamentatio. *r.* קון *P.* lamentatus eſt.
2 נָפַל cecidit. יָסַף addidit. 2. *f. H.* קום ſurgere. *part H.* בְּתוּלָה *f.* virgo. נָטַשׁ deſeruit. אֲדָמָה terra, humus.
3 עִיר civitas. יָצָא exivit. שָׁאַר reliquus fuit. מֵאָה centum. (4) דָּרַשׁ quæſivit. חָיָה vixit.
5 עָבַר tranſivit. גָּלָה migravit. אָוֶן vanitas, iniquitas.
6 צָלַח proſperatus eſt, pervaſit. אֵשׁ ignis. אָכַל comedit. כָּבָה extinctus eſt.
7 הָפַךְ vertit, convertit. לַעֲנָה abſinthium. מִשְׁפָּט judicium. יכח *H.* repoſuit.
8 עָשָׂה fecit. כִּימָה plejades. *al* ſidus Veneris. כְּסִיל *m.* orion. בֹּקֶר mane. צַלְמָוֶת umbra mortis. יוֹם dies. לַיִל nox. חָשַׁךְ obſcurus fuit. יָם mare. פָּנִים facies. אֶרֶץ terra.
9 הִבְלִיג recreavit ſe, confortavit. שֹׁד *m.* vaſtatio. עַז robuſtus. *r.* עָזַז. מִבְצָר *m.* munitio. בּוֹא venire.
10 שָׂנֵא odit. שַׁעַר porta. יכח *H.* הוֹכִיחַ corripuit. *part. H.* תָּמִים integer. תעב *N.* abominatus eſt.
11 בָּשַׁס conculcavit. *al.* בּוּס conculcare & שָׁבַס diripuit. דַּל tenuis. *r.* דָּלַל מַשְׂאָה *f.* onus. *r.* נָשָׂא tulit. בַּר frumentum. לָקַח cepit, accepit. גָּזִית lapis cæſus, *r.* גָּזַז reſecuit. בָּנָה ædificavit. יָשַׁב habitavit. 3. *f. k.* כֶּרֶם vinea. חֶמֶד deſiderabile. נָטַע plantavit. שָׁתָה bibit. יַיִן vinum. (12) יָדַע ſcivit. רַב multus. פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע defecit. עָצוּם ingens, fortis. חַטָּאָה peccatum. צֹרֵר hoſtis. *r.* צָרַר ligavit, hoſtiliter egit. צַדִּיק juſtus. לָקַח accepit. כֹּפֶר redemptio. אֶבְיוֹן egenus. נָטָה extendit ſe, declinavit. (13) שָׂכַל proſperatus eſt. *H.* intellexit. עֵת tempus. דָּמַם דּוּם & ſiluit. 3. *f. k.* W. r. 41. p. 177. & p. 179. רַע *m.* רָעָה *f.* malus.
14 דָּרַשׁ quæſivit. טוֹב bonum.
15 שָׂנֵא odit. אָהַב dilexit. יצג *H.* הִצִּיג conſtituit. שַׁעַר porta. חָנַן gratiam exhibuit. שְׁאֵרִית reliquum.
16 רְחוֹב platea. מִסְפֵּד planctus. חוּץ foras, platea. אִכָּר agricola. אֵבֶל luctus. נְהִי lamentum. *r.* נָהָה planxit.
17 עָבַר tranſiit. קֶרֶב medium.
18 אָוָה deſideravit. חֹשֶׁךְ tenebræ. אוֹר lux.

19 נוּס fugere. 3. *f. k.* אֲרִי leo. פָּגַע occurrit. דֹּב ursus.
סָמַךְ innixus fuit, incubuit, inclinavit. יָד manus.
קִיר paries. נָשַׁךְ momordit. נָחָשׁ serpens.
20 אֹפֶל tenebræ. נֹגַהּ splendor.
21 מָאַס sprevit. חַג festum. הֵרִיחַ odoratus est. עֲצָרָה
dies feriatus. *r.* עָצַר clausit, cohibuit.
22 עָלָה adscendit. *H.* obtulit. מִנְחָה munus. רָצָה voluit,
placuit. שֶׁלֶם eucharisticum. מְרִיא saginatum. נִבַּט
intuitus est. (23) סוּר removere. *imp. H.* הָמוֹן
strepitus. *r.* הָמָה. שִׁיר cantatio. *r.* שִׁיר. זִמְרָה *f.*
canticum. *r.* זָמַר. נֵבֶל nablium.
24 גָּלַל volvit. *al* גָּלָה revelavit, migravit. 3. *f. N.* נַחַל fluvius. אֵיתָן *m.* validus.
25 נָגַשׁ appropinquavit. (26) נָשָׂא tulit. סֻכּוּת tabernaculum. *r.* סָכַךְ texit. כִּיּוּן basis. *r.* כּוּן. צֶלֶם imago. כּוֹכָב stella.
27 גָּלָה migravit. 1. *præt. H.* הָלְאָה ulterius.

CAP. VI.

1 הוֹי heu, væ. שַׁאֲנָן *m.* tranquillus. *r.* שאן. בָּטַח confidit. *part. k.* הַר mons. נָקַב perforavit, expresse nominavit. רֵאשִׁית principium, primum. בּוֹא venire.
2 עָבַר transiit. רָאָה vidit. יָלַךְ ivit. יָרַד descendit.
טוֹב bonum. מַמְלָכָה *f.* regnum. גְּבוּל terminus.
3 נִדָּה procul amovit. נָגַשׁ accessit. יָשַׁב habitavit. חָמָס
violentia. (4) שָׁכַב accubuit. מִטָּה lectus. שֵׁן dens,
ebur. סָרַח redundavit, luxuriavit. *part. Paul.* עֶרֶשׂ
sponda. אָכַל edit, comedit. כַּר agnus. צֹאן grex.
עֵגֶל vitulus. תָּוֶךְ medium. מַרְבֵּק saginatum.
5 פֹּרְטִים modulantes. פֶּה os. נֵבֶל uter, lagena, nablium.
חָשַׁב cogitavit. כְּלִי instrumentum. שִׁיר cantio.
6 שָׁתָה bibit. מִזְרָק poculum, crater. שֶׁמֶן oleum. מָשַׁח
unxit. חָלָה ægrotavit, æger, sollicitus fuit. 3 *pl. præt. N.* שֶׁבֶר confractio.
7 גֹּלִים migravit. מִרְזַח luctus, convivium funebre. סוּר
recedere. סָרוּחַ luxuriator. *r.* סָרַח redundavit.
8 נִשְׁבַּע juravit. נֶפֶשׁ anima. תָּעַב *P.* abominatus est.
part. P. גָּאוֹן excellentia. אַרְמוֹן palatium. שָׂנֵא
odit.

Digitized by Google

odit. סָגַר occlusit. מְלֹא plenitudo. *r.* מָלֵא plenus
fuit. *P.* implevit.
9 יתר *H.* reliquum est. אֱנוֹשׁ homo. מוּת mori.
10 נָשָׂא tulit. דּוֹד *m.* patruus. שָׂרַף crematvit. מְסָרֵף curator
funerum, vespillo, ustor. *r.* שָׂרַף ussit, combussit. יָצָא
inf. H. עֶצֶם os, ossis. אָמַר dixit. יָרֵךְ *m.* יַרְכָּה *f.* latus.
אֶפֶס finis, nihil. הָסָה siluit. זָכַר recordatus est.
11 צִוָּה præcepit. הִכָּה percussit. רְסִיסִים conspersiones,
scissuræ. *r.* רָסַס conspersit. קָטֹן parvum. בְּקִיעִים
rupturæ. *r.* בָּקַע discidit. (12) רוּץ currere. 3.*f.k.*
סֶלַע petra. סוּס equus. חָרַשׁ aravit. בָּקָר bos. הָפַךְ
vertit. רֹאשׁ caput, cicuta, venenum. מִשְׁפָּט judi-
cium. פְּרִי fructus. צְדָקָה justitia. לַעֲנָה *f.* ab-
sinthium. (13) שָׂמֵחַ lætus, hilaris. חֹזֶק robur.
לָקַח cepit, accepit. קֶרֶן *m.* cornu.
14 קוּם surgere. *part. H.* גּוֹי gens. לָחַץ oppressit. נַחַל
torrens. עֲרָבָה *f.* locus campestris. *r.* עָרַב miscuit,
oppigneravit, obtenebratus est.

CAP. VII.

1 רָאָה vidit. 3.*præt.H.* יוֹצֵר formator. 3.*præt. H.* גֹּב locu-
sta. גֹּבַי *aliis plurale est, aliis singulare nomen* locusta,
vel locustans. תְּחִלָּה initium. *r.* חָלַל. עָלָה adscen-
dit. *inf. k.* לֶקֶשׁ fœnum. גֵּז vellus, lana, fœnum,
cordum *r.* גָּזַז totondit
2 כָּלָה consumtus, absolutus est. אָכַל comedit. *inf. k.* עֵשֶׂב
herba. אֶרֶץ terra. סָלַח condonavit. קוּם surge-
re. קָטֹן parvus. (3) נִחַם pœnituit.
4 רָאָה vidit. קָרָא vocavit. רִיב lis. *r.* רוּב litigare.
אֵשׁ ignis. תְּהוֹם abyssus. אָכַל comedit. חֵלֶק por-
tio. רַב multus. (5) חָדַל cessavit.
7 רָאָה vidit. *H.* ostendit. נִצַּב stetit. חוֹמָה murus.
יָד manus. אֲנָךְ perpendiculum, libella.
8 שׂוּם ponere. יָסַף addidit. 1.*f. H.* עָבַר transiit.
9 שָׁמֵם desolatus est. בָּמוֹת excelsa. מִקְדָּשׁ sanctuarium.
חָרֵב desolatus est. חֶרֶב gladius.
10 שָׁלַח misit. כֹּהֵן sacerdos. מֶלֶךְ rex. קָשַׁר conspira-
vit. יָכוֹל potuit. 3.*f. K.* כּוּל capere, continere.

11 גָּלָה revelavit. *it.* migravit. (12) חָזָה vidit. בָּרַח
fugit. אֱכָל *imp. k.* לֶחֶם panis. נִבָּא prophetavit.
14 עָנָה respondit. 3. *f. k.* בּוֹקֵר *m.* bubulcus, armentarius.
r. בָּקַר quæsivit. בָּלַס quæsivit, ficos coluit. *part. k.*
שִׁקְמִים sycomori.
15 לָקַח accepit. אַחֲרֵי post צֹאן pecus. יָלַךְ *imp. k.*
16 שָׁמַע audivit. *imp. k.* נָטַף stillavit. 2. *f. H.*
17 אִשָּׁה uxor. זָנָה scortatus est. נָפַל cecidit. חֶבֶל funiculus. חָלַק divisit. טָמֵא impurus. מוּת mori.
גָּלָה migravit. אֲדָמָה terra.

CAP. VIII.

1 רָאָה vidit. כְּלוּב canistrum. קַיִץ æstas, fructus æstivus. קֵץ finis. *r.* קָצַץ.
2 עַם populus. יָסַף addidit. 1. *f. H.* עָבַר transivit.
3 ילל *H.* הֵילִיל ejulavit. שִׁיר canticum. הֵיכָל *m.* templum. יוֹם dies. נָאַם dixit. נְאֻם dictum. רַב multus. פֶּגֶר *m.* cadaver. מָקוֹם locus. *r.* קוּם. שלך *H.* jecit, projecit. הָסָה siluit.
4 שָׁאַף deglutivit. אֶבְיוֹן egenus. *r.* אָבָה. שָׁבַת quievit. *H.* abolevit. *inf. H.* עָנִי & עָנָו pauper, mansuetus. *r.* עָנָה (5) עָבַר transiit. 3. *f. k.* חֹדֶשׁ *m.* novilunium, mensis. שָׁבַר fregit, vendidit. 1. *f. H.* שֶׁבֶר *m.* annona, commeatus. שַׁבָּת sabbathum. פָּתַח aperuit. בַּר frumentum. קָטֹן parvum fuit. *inf. H.* גָּדַל magnum fuit. עָוַת pervertit. מֹאזְנַיִם statera, bilances. מִרְמָה *f.* fallacia. *r.* רָמָה jecit. (6) קָנָה comparavit, possedit. כֶּסֶף argentum. דַּל tenuis. בַּעֲבוּר propter. נַעַל calceus. מַפָּל quisquiliæ. *r.* נָפַל cecidit.
7 שבע *N.* juravit. גָּאוֹן excellentia. שָׁכַח oblitus est. נֵצַח æternitas. מַעֲשֶׂה opus.
8 רָגַז commotus est. אָבַל luxit. יָשַׁב habitavit. עָלָה adscendit. שָׁקָה potavit, irrigavit. & שָׁקַע submersus est. אור lux, ignis. *al.* יְאֹר & *defective* אר *m.* rivus. גָּרַשׁ expulit.
9 בּוֹא venire. 1. *præt. H.* W. r. 36. שֶׁמֶשׁ *m.* sol. צָהֳרַיִם meridies. חָשַׁךְ obtenebratus est. אוֹר lux.
10 הָפַךְ mutavit. חַג festum. אֵבֶל *m.* luctus. שִׁיר canticum.

Digitized by Google

cum. קִינָה lamentatio. *r.* קון *P.*lamentatus est. מָתְנַיִם lumbi. קרח *m.* קָרְחָה *f.* calvities. שׂום ponere. יָחִיד unigenitus. מַר *m.* amarus.

11 יום dies. בוא venire. *part. k.* שָׁלַח misit. רָעָב *m.* fames. אֶרֶץ terra. לֶחֶם panis. צָמָא *m.* sitis. מַיִם aqua. שָׁמַע audivit. *inf. k.* דָּבָר verbum.

12 נוּעַ moveri, vagari. יָם mare. צָפוֹן aquilo. מִזְרָח *m.* oriens. שׁוּט currere. 3. *pl. P.* בִּקֵּשׁ quæsivit. מָצָא invenit.

13 עָלַף animo defecit. בְּתוּלָה *f.* virgo. יָפֶה *m.* יָפָה *f.* pulcher, a. בָּחוּר juvenis. צָמָא sitis.

14 שׁבע *N.* juravit. אַשְׁמָה *f.* reatus. נָפַל cecidit. קוּם surgere. 3. *pl. f. k.*

CAP. IX.

1 רָאָה vidit. 1. *præt. k.* נִצַּב stetit, constitit. הִכָּה percussit. *imp. H.* מִזְבֵּחַ altare. כַּפְתּוֹר malogranatum, sphærula. רָעַשׁ commovit se, commotus est. סַף limen, pelvis. *pl.* סִפִּים & סַפִּים postes. בָּצַע percussit, sauciavit, secuit, divisit, quæstum fecit. *imp. k.* pro *al.* צֶעֶם vulnus. *al.* זַעַם indignatio. *h. l. scriptum per* צ. ראשׁ caput. חֶרֶב gladius. הָרַג occidit. נוּס fugere. מלט *N.* eripuit se. פָּלִיט evasor. *r.* פָּלַט evasit.

2 חָתַר fodit, sulcavit. שְׁאוֹל *m.* status mortuorum, sepulchrum, infernus. יָד manus. לָקַח accepit. עָלָה ascendit. יָרַד descendit. 1. *f. H.*

3 חבא *H.* abscondit. 3. *f. N.* חָפַשׂ scrutatus est *P.* pervestigavit. סָתַר occultavit. 3. *f. N.* נֶגֶד coram. קַרְקַע fundus. צִוָּה præcepit. 1. *f. P.* נָחָשׁ serpens. נָשַׁךְ momordit.

4 שְׁבִי *m.* captivitas. *r.* שָׁבָה. איב *m.* inimicus. שׂוּם ponere. רַע malus. טוֹב bonus. (5) נָגַע attigit. *part. k.* מוּג liquefieri. אָבַל luxit. יְאוֹר *m.* rivus. שָׁקַע submersus est. (6) בָּנָה ædificavit. מַעֲלָה *f.* ascensus, gradus, suggestum. אֲגֻדָּה *f.* fasciculus agmen, cuneus. יָסַד fundavit. שָׁפַךְ effudit. (7) כּוּשׁ *m.* Æthiops. *al.* Arabs. עָלָה ascendit. 1. *præt. H.* אֲרָם Syrus.

8 מַמְלָכָה regnum. חַטָּאָה *f.* peccatum. שׁמד *H.* הִשְׁמִיד perdidit. אֶפֶס nisi. (9) נוּעַ moveri, agitare. 1. *præt. H.* & 3. *f. N.*

Digitized by Google

W.r.36.p.149.& p.151. גּוֹי gens. כְּבָרָה f. cribrum. r. כּבר H. multiplicavit. נָפַל cecidit. 3.f.k. צְרוֹר m. faſciculus, granum, lapillus. r. צָרַר ligavit.
10 מוּת mori. נָגַשׁ appropinquavit. 3.f.H. קָדַם obvenit, anticipavit. רַע malus.
11 קוּם ſurgere. 1.f.H. סֻכָּה f. tugurium. r. סָכַךְ texit. נָפַל cecidit. part. K. גָּדַר exſtruxit. פֶּרֶץ ruptura. הֲרִסוּת & הֲרִסוֹת deſtructio. r. הָרַס diruit.
12 יָרַשׁ hæreditavit. 3.f.K. שְׁאֵרִית reſiduum. קָרָא vocavit.
13 חֹרֵשׁ m. arator. r. חָרַשׁ aravit, fabricavit. קָצַר meſſuit. דָּרַךְ calcavit. מָשַׁךְ traxit, protendit. עֵנָב m. uva. זֶרַע ſemen. נָטַף ſtillavit. הַר mons. עָסִיס muſtum. גִּבְעָה f. collis. מוּג liquefieri.
14 שׁוּב reverti. שְׁבוּת reverſio, al. captivitas. r. שׁוּב reverti. vel שָׁבָה captivum duxit. שָׁמֵם deſolatus eſt. נָטַע plantavit. כֶּרֶם vinea. שָׁתָה bibit. יַיִן vinum. גַּן hortus. אָכַל edit. פְּרִי fructus.
15 נָתַשׁ exſtirpavit. נָתַן dedit. 1. præt. k.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

OBADIAS. CAP. I.

1 חָזוֹן m. viſio. r. חָזָה vidit. שְׁמוּעָה auditus. r. שָׁמַע audivit. צִיר m. legatus. גּוֹי gens. שָׁלַח miſit. קוּם ſurgere. מִלְחָמָה f. prælium.
2 קָטֹן m. parvus. נָתַן dedit. בָּזָה contempſit. part. Pah.
3 זָדוֹן m. ſuperbia r. זוּד. לֵב cor. נשׁא H. decepit. שָׁכַן habitavit. חֲגָוִים fiſſuræ. סֶלַע m. petra. מָרוֹם celſitudo. r. רוּם altum, elatum eſſe. שֶׁבֶת ſedes. יָרַד deſcendit. 3. f. H. W. r. 37. p. 163. אֶרֶץ terra.
4 גָּבַהּ exaltavit ſe. נֶשֶׁר m. aquila. כּוֹכָב m. ſtella. שׂוּם ponere. imp. H. קֵן m. nidus.
5 גַּנָּב fur. r. furatus eſt. בּוֹא venire. שֹׁד vaſtator, vaſtitas. r. שָׁדַד vaſtavit. לַיִל nox. דָּמָה ſimilis fuit. N. exſcindi. דַּי ſufficiens, ſufficientia. בָּצַר vindemiavit. שָׁאַר reliquum fuit. 3. f. H. עֹלֵלוֹת racemi. r. עלל P. fecit.

6 חָפַשׂ ſcrutatus eſt. 3.*præt.* N. בָּעָה quæſivit, perquiſivit. 3.*præt.* N. מַצְפּוּנִים abſcondita. *r.* צָפַן abſcondidit.
7 גְּבוּל *m.* terminus. בְּרִית *m.* fœdus. נשא *H.* הִשִּׁיא decepit. אֱנוֹשׁ homo, vir. יָכוֹל prævaluit. שָׁלוֹם *m.* pax. לֶחֶם panis, *r.* לָחַם veſci. שׂוּם ponere. מָזוֹר *m.* vulnus, languor. *r.* זוּר alienari, exprimere. תְּבוּנָה *f.* intelligentia. *r.* בּוּן intelligere.
8 אָבַד periit. 1. *f.* H. W. r. 30. p. 105. חָכָם *m.* ſapiens. הַר *m.* mons.
9 חָתַת contrivit. גִּבּוֹר *m.* fortis. כָּרַת exſcidit. קֶטֶל occiſio.
10 חָמָס violentia. אָח frater. כָּסָה obtexit. 3. *f.* P. בּוּשָׁה *f.* pudor. *r.* בּוּשׁ. עוֹלָם ſeculum.
11 עָמַד ſtetit. נֶגֶד e regione. שָׁבָה captivum duxit. זָר peregrinus. חַיִל exercitus. נָכְרִי *m.* peregrinus. שַׁעַר porta. יָדָה jecit, projecit. 3. *f.* P. *pro* יָדְּתָה. *al.* יָדַד 3. *præt.* K. גּוֹרָל ſors.
12 רָאָה vidit. נָכַר N. נִכַּר alienus fuit, *it.* agnovit, agnitus eſt. שָׂמַח lætatus eſt. אָבַד periit. גָּדַל magnum fuit. פֶּה os. צָרָה *f.* anguſtia. *r.* צוּר.
13 בּוֹא venire. אֵיד *m.* calamitas. רַע *m.* רָעָה *f.* malum. שָׁלַח miſit.
14 עָמַד ſtetit. 2. *f.* k. פֶּרֶק *m.* diruptio. *r.* פָּרַק rupit, laceravit. פָּרַת *inf.* H. פָּלִיט evaſor. סָגַר tradidit, concluſit. שָׂרִיד *m.* ſuperſtes. *r.* שָׂרַד ſuperfuit.
15 קָרוֹב *m.* propinquus. עָשָׂה fecit. 2. *præt.* k. & 3. *f.* N. גְּמוּל retributio. ראשׁ caput. שׁוּב reverti. 3. *f.* k.
16 שָׁתָה bibit. הַר mons. קֹדֶשׁ ſanctitas. תָּמִיד jugiter. לוּעַ abſorberi.
17 פְּלֵיטָה *f.* evaſio. *r.* פָּלַט. מוֹרָשׁ *m.* poſſeſſio. *r.* יָרַשׁ hæreditavit.
18 אֵשׁ ignis. לֶהָבָה *f.* flamma. קַשׁ *m.* ſtipula. דָּלַק accenſus fuit. אָכַל comedit.
19 נֶגֶב *m.* meridies. שְׁפֵלָה locus humilis, planities. שָׂדֶה *m.* ager.
20 גָּלוּת *f.* deportatio. *r.* גָּלָה revelavit, migravit. חַיִל & חֵל copiæ.
21 עָלָה aſcendit. ישׁע H. הוֹשִׁיעַ ſalvavit. *part.* H. שָׁפַט judicavit. מְלוּכָה *f.* regnum.

Digitized by Google

JONAS. CAP. I.

1 הָיָה fuit. 3. f. k. W. r. 33. p. 132. דָּבָר verbum. אֱמֹר inf.
k. W. r. 4. p. 10. (2) קוּם surgere. יָלַךְ imp. k. עִיר
f. civitas. גָּדוֹל magnus. קָרָא vocavit, prædicavit.
imp. k. עַל contra, adversus. עָלָה ascendit. 3. præt.
k. רָעָה malitia. פָּנִים facies. r. פָּנָה adspexit.
3 קוּם 3. f. k. בָּרַח fugit. inf. k. יָרַד descendit. 3. f. k. מָצָא
invenit. 3. fut. k. אֳנִיָּה f. navis. בּוֹא venire. part.
k. נָתַן dedit. 3. f. k. שָׂכָר m. merces.
4 טוּל H. הֵטִיל jecit, dejecit, injecit. רוּחַ spiritus, ventus.
יָם mare. סַעַר tempestas. חָשַׁב cogitavit. 3. præt. P.
שָׁבַר fregit. inf. N.
5 יָרֵא timuit. 3. pl. f. k. מַלָּחִים nautæ. r. מֶלַח sal. זָעַק
clamavit. 3. pl. f. k. אִישׁ vir. טוּל 3. f. H. כְּלִי in-
strumentum, vas. קָלַל levis fuit. inf. H. יָרֵךְ & יַרְכָּה
latus, femur. סְפִינָה f. navis. r. סָפַן texit, obtexit.
שָׁכַב cubuit, dormivit. 3. f. k. רדם N. נִרְדַּם so-
mno sopitus fuit. 3. f. N.
6 קָרַב accessit. 3. f. k. רַב magister. חֹבֵל gubernator
nauticus, nauta. אָמַר dixit. 2. f. k. מַה quid? קוּם
surgere, resurgere. imp. k. אוּלַי & אֻלַי fortassis, for-
san. עָשַׁת candidus fuit. Hithp. cogitavit. 3. f. Hithp.
אָבַד periit. 1. pl. f. k. W. r. 30. p. 120.
7 רֵעַ socius. יָלַךְ ivit. 2 m. pl. imp. k. נָפַל cecidit. 1. f. H.
גּוֹרָל sors. יָדַע novit, cognovit. 1. pl. f. k. מִי quis,
cum præf. ל. ש. ב. רַע m. רָעָה f. malus, a. נָפַל
3. pl. m. f. H. & 3. f. k.
8 נגד H. indicavit. imp. H מְלָאכָה ars, negotium, opus.
מֵאַיִן unde? בּוֹא venire. 2. f. k. אֵי־מִזֶּה unde? עַם
populus. (9) עִבְרִי Ebræus. יָרֵא timuit. יַבָּשָׁה
& יַבֶּשֶׁת f. aridum, terra.
10 יָרֵא 3. pl. f. k. אֱנוֹשׁ homo. יִרְאָה timor. עָשָׂה fecit.
2. præt. k. (11) עָשָׂה 1. pl. f. k. שָׁתַק siluit. 3. f. k.
הָלַךְ ivit. præt. k. סָעַר procellosus fuit. part. k.
12 נָשָׂא tulit. imp. k. טוּל imp. H. יָדַע part. k.
13 חָתַר fodit, sulcavit, remigavit. 3. pl. f. k. שׁוּב reverti.
H. reducere. inf. H. יָכֹל potuit. 3. pl. præt. k.

קרא

Digitized by Google

14 קָרָא vocavit. 3. pl. f. k. נָא, אָנָּא vel אָנָּה quæso, obsecro. נֶפֶשׁ anima. נָתַן 2. f. k. דָּם m. sanguis. נָקִי & נָקִיא m. mundus, innocens. r. נָקָה. חָפֵץ voluit.
15 נָשָׂא 3. f. k. עָמַד stetit. 3. f. k. זַעַף indignatio, æstus, furor. r. זָעַף. (16) זָבַח mactavit, sacrificavit. 3. f. k. זֶבַח sacrificium. נָדַר vovit. 3. f. k. נֶדֶר votum.

CAP. II.

1 מָנָה numeravit. P. paravit. 3. f. k. דָּג m. דָּגָה f. piscis. בָּלַע absorpsit. inf. k. מֵעִים viscera. שְׁלֹשָׁה m. tres. לַיִל m. nox. (2) פָּלַל judicavit. Hithp. oravit. 3. f. Hitbp. (3) קָרָא vocavit. 1. præt. k. צָרָה angustia, tribulatio. עָנָה respondit. 3. f. k. בֶּטֶן uterus. שאול locus mortuorum, infernus, sepulchrum. r. שָׁאַל petiit. שַׁוַּע clamare, vociferare. 3. præt. P. שָׁמַע audivit. קוֹל vox.
4 שלך H. abjecit. 2. f. H. צוּלָה & מְצוּלָה profundum. לֵבָב & לֵב cor. נָהָר fluvius, flumen. סָבַב circumdedit. מִשְׁבָּר m. matrix. pl. fluctus, procellæ maris. r. שָׁבַר fregit. גַּל cumulus. it. fluctus aquæ. r. גָּלַל volvit. עָבַר transivit. 3. pl præt. k. W. r. 10. p. 26.
5 גָּרַשׁ expulit, ejecit. 1. præt. N. נֶגֶד coram. עַיִן oculus. יָסַף addidit. 1. f. H. W. r. 37. p. 163. נָבַט N. & P. intuitus est. inf. H. הֵיכָל palatium, templum. קֹדֶשׁ m. sanctitas.
6 אָפַף circumdedit. תְּהוֹם f. abyssus. סָבַב 3. f. P. סוּף alga, juncus. חָבַשׁ ligavit. part. Paul. ראש caput.
7 קֶצֶב præcisio. r. קָצַב. הַר mons. יָרַד descendit. בְּרִיחַ vectis, repagulum. עָלָה ascendit. 2. f. H. שַׁחַת corruptio, fovea. r. שׁחח. חַיִּים vita.
8 עָטַף operuit. Hithp. obruit, defecit. inf. Hitbp. זָכַר recordatus est. תְּפִלָּה oratio. r. פָּלַל.
9 שָׁמַר custodivit. part. P. הֶבֶל vanitas. שָׁוְא vanitas, mendacium. חֶסֶד benignitas. עָזַב reliquit. 3. f. k.
10 תּוֹדָה confessio, laus. r. יָדָה. זָבַח sacrificavit. 1. f. k. שָׁלַם rependit. P. solvit. 1. f. P. יְשׁוּעָה & יְשׁוּעָתָה salus.
11 קוֹא evomere. 3. f. K.

CAP.

CAP. III.

1 שֵׁנִית secundo, iterum.
2 עִיר civitas. קְרִיאָה concio, proclamatio.
3 מַהֲלָךְ iter. *r.* הָלַךְ ivit. שְׁלֹשֶׁת & שְׁלֹשָׁה tres.
4 חָלַל perforatus est. *H.* incepit, profanavit. 3.*f.* *H.* אֶחָד unus. עוֹד adhuc. אַרְבַּע quatuor. הָפַךְ vertit, subvertit. (5) אָמַן nutrivit. *H.* credidit. 3. *pl.* *f.* *H.* צוֹם jejunium. לָבַשׁ vestivit se, induit. 3. *pl.* *f.* *K.* שַׂק *m.* saccus, cilicium. קָטוֹן & קָטָן parvus.
6 נָגַע tetigit, pervenit. 3.*f.* *k.* כִּסֵּא thronus. עָבַר transiit. 3. *f.* *H.* אֶדֶר & אַדֶּרֶת magnificentia, pallium. כָּסָה obtexit. 3.*f.* *P.* יָשַׁב sedit. 3.*f.* *k.* אֵפֶר cinis.
7 זָעַק clamavit. 3.*f.* *H.* טַעַם gustus, sapor, sententia. בְּהֵמָה jumentum, bestia. בָּקָר bos, armentum. צֹאן oves, grex. טַעַם gustus, sententia. טָעַם gustavit. 3. *f.* *k.* מְאוּמָה aliquid, quicquam. רָעָה pavit. 3.*f.* *k.* שָׁתָה bibit. 3.*f.* *k.*
8 כָּסָה obtexit. 3. *f.* *Hithp.* חֹזֶק, חָזְקָה robur. שׁוּב reverti. 3. *f.* *k.* חָמָס violentia, injuria. כַּף curvatura, manus. (9) נִחַם pœnituit. חָרוֹן æstus iræ, ardens ira. אַף ira, vultus, facies. אָבַד 1. *f.* *k.*
10 רָאָה vidit. 3. *f.* *k.* מַעֲשֶׂה factum, opus. *r.* עָשָׂה *inf.* *k.* נִחַם 3. *f.* *N.*

CAP. IV.

1 יָרַע malum fuit *vel* visum est. 3.*f.* *k.* חָרָה ira accensus fuit. 3.*f.* *k.*
2 פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. הָיָה fuit. *inf.* *k.* עַל־כֵּן propterea. קָדַם antevertit. 1. *præt.* *P.* בָּרַח fugit. *inf.* *k.* חַנּוּן gratiosus, clemens. רַחוּם misericors. אֶרֶךְ longitudo. אַף vultus, nares. אֶרֶךְ אַפַּיִם longanimis. (3) לָקַח accepit. *imp.* *k.* נָא quaso. מָוֶת mors. חַיִּים *m.* *pl.* vita. (4) יָטַב benefecit. 3. *pr.* *H.*
5 יָצָא exiit. 3.*f.* *f.* *k.* יָשַׁב sedit. קֶדֶם oriens. עָשָׂה fecit. 3.*f.* *k.* W. r. 33 p. 132. שָׁם ibi. סֻכָּה *f.* tugurium, casa. תַּחַת sub, subter, infra. צֵל umbra. *r.* צָלַל עַד usque ad, donec. רָאָה vidit. 3.*f.* *k.* (6) מָנָה numeravit. *P.* præ-

Digitized by Google

P. præparavit. 3. *m. f. Pih.* קִיקָיוֹן ricinus, virgultum. vel arbuscula. עָלָה adscendit. 3. *f. k.* נצל *N.* נִצַּל evasit, eripuit se. *H.* liberavit. *inf. H.* רַע malum. שָׂמַח lætatus est. 3. *f. k.* שִׂמְחָה lætitia

7 תּוֹלָעָה & תּוֹלַעַת vermis. עֲלוֹת adscendit. *inf. k.* שַׁחַר aurora. מָחָר cras. לַמָּחֳרָת postero mane. נכה *H.* percussit. 3. *f. H.* יָבֵשׁ exaruit. 3. *f. k.*

8 זָרַח exortus est. *inf. k.* שֶׁמֶשׁ sol. קָדִים oriens. חֲרִישִׁית silens. *r.* חָרַשׁ aravit, siluit. עָלַף texit. *it.* defecit animo. 3. *f. Hitp.* שָׁאַל petiit. 3. *f. k.* מות mori. מָוֶת mors. (10) חוּס parcere. 2. *præt. k.* עָמַל laboravit. 2. *præt. k.* גָּדַל educavit. 3. *præt. P.* בֵּן & בִּן filius. לַיִל nox.

11 יֵשׁ est, sunt. הַרְבֵּה multum. שְׁתַּיִם duo. רִבּוֹא & רִבּוֹ myrias, *multitudo decem millium.* יָמִין dextera. שְׂמֹאל sinistra. בְּהֵמָה bestia. רַב multus. *r.* רָבַב multus fuit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

MICHÆ CAP. I.

1 דָּבָר *m.* verbum. *r.* דִּבֶּר locutus est. יוֹם dies. מֶלֶךְ rex. *r.* מָלַךְ regnavit. חָזָה vidit, percepit.

2 שָׁמַע audivit. 2. *imp k.* עַם populus. *r.* עָמַם texit. קָשַׁב auscultavit. 2. *imp. H.* אֶרֶץ terra. הָיָה fuit. W. r. 33. p. 132. & r. 3. p. 9. מְלֹא plenitudo. *r.* מָלֵא plenus fuit. אָדוֹן dominus. עֵד testimonium. *r.* עוד *H.* testari. הֵיכָל templum. קֹדֶשׁ sanctitas, sanctum. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit.

3 הִנֵּה ecce. יָצָא exivit. *part. k.* מָקוֹם locus. *r.* קוּם surgere. יָרַד descendit. דָּרַךְ calcavit. בָּמָה excelsum.

4 מָסַס liquefactus est. 3. *præt. N.* הַר mons. תַּחַת sub, infra, loco. עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit. בָּקַע scidit. 3. *f. Hitp.* דּוֹנָג cera. פָּנִים facies. אֵשׁ ignis. מַיִם aqua. נגר *N.* diffudit, detrusit. *part. Hoph.* W. r. 38. מוֹרָד descensus. *r.* יָרַד descendit.

5 פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע prævaricatus est. כֹּל omnis.

חטאה

חַטָּאה peccatum. *r.* חָטָא peccavit. בַּיִת domus.
6 שׂוּם ponere. 1. *præt. K.* עִי cumulus. שָׂדֶה ager. מַטַּע planta. *r.* נָטַע plantavit. כֶּרֶם vinea. נגר *N.* נִגַּר defluxit. 1. *præt. H.* גַּיְא *m.* גֵּיא & גַּיְא *f.* vallis. אֶבֶן lapis. יְסוֹד fundamentum. *r.* יָסַד fundavit. גָּלָה manifestavit, revelavit. 1. *f. P.*
7 פְּסִיל sculptile. *r.* פָּסַל sculpsit. כָּתַת contudit. 3. *f. Hoph.* W. r. 42. p. 186. אֶתְנַן merces meretricia. *r.* תָּנָה mercede conduxit. שָׂרַף combussit. 3. *f. N.* עָצָב dolor. idolum. *r.* עָצַב doluit. שׂוּם ponere. 1. *f. H.* שְׁמָמָה desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit. זוֹנָה meretrix. *r.* זָנָה scortatus est. קָבַץ collegit. שׁוּב reverti. 3. *f. k.*
8 סָפַד planxit. 1. *f. k.* ילל *H.* הֵילִיל ejulavit. 1. *f. H.* הָלַךְ ivit. 1. *f. k.* שׁוֹלָל spoliatus. *r.* שָׁלַל spoliavit. עָרוֹם nudus. *r.* עָרַם astu usus est. עָשָׂה fecit. 1. *f. k.* מִסְפֵּד planctus. *r.* סָפַד planxit. תַּנִּין draco. אֵבֶל luctus. *r.* אָבַל luxit. בַּת filia. *r.* בָּנָה ædificavit. יַעֲנָה ulula. *r.* עָנָה respondit.
9 אָנוּשׁ æger. *r.* אָנַשׁ æger fuit. מַכָּה plaga. *r.* נכה *N.* percussus fuit. בּוֹא venire. 3. *præt. k.* נָגַע tetigit, attigit. שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æstimavit. עַם populus. *r.* עָמַם texit.
10 נגר *H.* indicavit. 2. *f. H.* בָּכָה flevit. *inf. k.* עַפְרָה & עָפָר pulvis. פלשׁ *Hithp.* volvere se. *imp. Hithp.* W. r. 17. p. 48. *cum* ה *redundante.*
11 עָבַר transivit. 2. *imp. k.* יָשַׁב sedit, habitavit. שָׁפִיר amœnus, pulcher. עֶרְיָה nudata, nuditas. *r.* עָרָה nudatus est. בֹּשֶׁת pudor. *r.* בּוֹשׁ erubescere. יָצָא exivit. 2. *præt. k.* לָקַח accepit. 3. *f. k.* עֶמְדָּה constitutio. *r.* עָמַד stetit.
12 חָלָה infirmus fuit. טוֹב bonus. *r.* טוּב bonum esse. יָרַד descendit. רַע malus. *r.* רוּעַ malum esse.
13 רָתַם junxit. *imp. k.* מֶרְכָּבָה currus. *r.* רָכַב equitavit. רֶכֶשׁ mulus. *r.* רָכַשׁ acquisivit. רֵאשִׁית principium. ראשׁ caput. הִיא illa. מָצָא invenit. 3. *præt. H.*
14 נָתַן dedit. 2. *fut. k.* שִׁלּוּחַ donum. *r.* שָׁלַח misit. אַכְזָב mendax. *r.* כָּזַב mentitus fuit.
15 עוֹד adhuc. יָרַשׁ hæres factus est. *part. k.* בּוֹא venire. 1. *f. H.*

Digitized by Google

1.*f.H.*& 3.*f.k.* כָּבוֹד gloria. *r.* כָּבַד gravis, honoratus fuit. (16) קָרַח glabravit, calvitium sibi induxit. 2. *imp. k.* גֹּזִּי totondit. 2. *imp. k.* בֵּן filius. *r.* בָּנָה ædificavit. תַּעֲנוּג oblectatio. *r.* ענג *P.* delectatus est. רָחַב dilatatus est. 2. *imp. H.* קָרְחָה calvitium. *r.* קָרַח. נֶשֶׁר aquila. גָּלָה migravit. 3. *præt. k.*

CAP. II.

1 חָשַׁב cogitavit. *part. k.* אָוֶן iniquitas. פָּעַל operatus fuit. *part. k.* רַע malum. *r.* רוּעַ malum esse. מִשְׁכָּב cubile. *r.* שָׁכַב cubuit. אוֹר lux. *r.* אוֹר lucidum esse. בֹּקֶר diluculum. *r.* בָּקַר quæsivit. עָשָׂה fecit. 3.*f.k.* W. r. 30. p. 104. יָד manus.

2 חָמַד desideravit.3.*f.k.* שָׂדֶה ager. גָּזַל rapuit.3.*præt.k.* בַּיִת domus. נָשָׂא tulit, abstulit. 3.*præt.k.* עָשַׁק oppressit. גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit. אִישׁ vir. נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit.

3 מִשְׁפָּחָה familia. *r.* שפח. רַע malus. *r.* רוּעַ malum esse. מוּשׁ & מָשַׁשׁ recessit. 2.*f.H.* צַוָּאר collum. *r.* צוּר oblidere. יָלַךְ ivit. 2. *f. k.* רוֹמָה exaltatio. *r.* רוּם altum esse. עֵת tempus. *r.* עָנָה tempestive locutus est. (4) יוֹם dies. נָשָׂא tulit. 3.*f.k.* מָשָׁל proverbium. *r.* מָשַׁל dominatus est. נָהָה lamentatus est. נְהִי lamentum. נִהְיָה lamentabile. שָׁדַד vastavit. *inf. k.* & 1. *præt. N.* חֵלֶק pars. *r.* חָלַק partitus est. עַם populus. *r.* עָמַם texit. מוּר *H.* mutare. 3.*f.H.* אֵיךְ quomodo. שׁוּב reverti. *inf. P.* שָׂדֶה ager. חָלַק 3.*f. P.*

5 שָׁלַךְ *H.* jecit. *part. H.* חֶבֶל corruptio, funis. *r.* חָבַל pigneratus est. גּוֹרָל sors. *r.* גרל. קָהָל congregatio. *r.* קָהַל congregavit.

6 נָטַף stillavit. 2.& 3.*f.H.* נָסַג apprehendit. *H.* movit. 3.*f.k.* כְּלִמָּה ignominia. *r.* כלם *N.* erubuit.

7 אָמַר dixit. *præt. P.* קָצַר abbreviatum est. רוּחַ spiritus. *r.* רָוַח respiravit. מַעֲלָלִים opera. *r.* עלל *P.* operatus est. הֲלֹא nonne. דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר locutus est. יָטַב bonum fuit. 3.*f.H.* יָשָׁר rectus. *r.* יָשַׁר rectum fuit.

הָלַךְ

Digitized by Google

הָלַךְ ambulavit. *part. k.* (8) אֶתְמוֹל heri. אוֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus eſt. קוֹם ſtare ſurgere. 3. *f. P.* מוּל coram. שַׂלְמָה veſtis. אֶדֶר pallium *r.* אדר *part. N.* magnificus. פָּשַׁט exuit. 2. *f. H.* עָבַר tranſivit. *præt. K.* בֶּטַח ſecure, ſecuritas. *r.* בָּטַח fiſus eſt. מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם pugnavit.

9 נָשִׁים mulieres. *r.* נָשָׁה oblitus eſt, mutuavit. גָּרַשׁ expulit. 2. *f. P.* תַּעֲנוּגִים deliciæ. *r.* ענג *P.* deliciari. עוֹלָל puerulus. *r.* עלל *P.* fecit. לָקַח accepit. 3. *f. k.* הָדָר honor. *r.* הָדַר honoravit. עוֹלָם ſeculum. *r.* עלם *N.* latitavit.

10 קוּם ſurgere. 2. *imp. k.* יָלַךְ ivit. 2. *imp. k.* מְנוּחָה, מנוחה quies. *r.* נוּחַ quieſcere. בַּעֲבוּר propterea. טָמֵא immundus fuit. *inf. k.* חֶבֶל perditio. *r.* חָבַל pigneratus eſt, perdidit. 2. *f. P.* נִמְרָץ gravis. *r.* מרץ *N.* roboratus eſt. (11) הָלַךְ ivit. *part. k.* שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus eſt. כָּזַב mentitus eſt. נָטַף ſtillavit. 1. *f. H.* יַיִן vinum. שֵׁכָר inebriativum, ſicera. *r.* שָׁכַר inebriatus eſt.

12 אָסַף congregavit. *inf.* & 1. *f. k.* קָבַץ collegit. *inf.* & 1. *f. P.* שְׁאֵרִית reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. יַחַד una. *r.* יָחַד adunatus fuit. שׂוּם ponere. 1. *f. H.* צֹאן oves, grex. עֵדֶר grex. *r.* עָדַר ordinavit. תָּוֶךְ medium. דֹּבֶר caula, ovile. *r.* דָּבַר locutus eſt. הוּם divexari. *N.* tumultuari. 3. *f. H.*

13 עָלָה adſcendit. פָּרַץ rupit. *part. k.* עָבַר tranſivit. 3. *f. k.* שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æſtimavit. יָצָא exivit. 3. *f. k.* מֶלֶךְ rex. *r.* מָלַךְ regnavit. רֹאשׁ caput.

CAP. III.

1 אָמַר dixit. 1. *f. k.* שָׁמַע audivit. 3. *imp. k.* נָא quæſo. קָצִין princeps. יָדַע ſcivit. *inf. k.* מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit.

2 שָׂנֵא odit. *part. k.* אָהַב amavit. *part. k.* גָּזַל rapuit. *part. k.* עוֹר cutis. *r.* עָרָה nudatus fuit. שְׁאֵר caro. *r.* שָׁאַר reliquum fuit. עֶצֶם os, oſſis. *r.* עָצַם roboratus fuit.

3 אָכַל comedit. 3. *præt. H.* פָּצַח fragorem edidit. *P.* diffre-

fregit. 3. *præt. P.* פָּרַשׂ expandit. 3. *præt. P.* סִיר olla.
בָּשָׂר caro. תָּוֶךְ medium. קַלַּחַת lebes, olla.
4 וַיִּזְעַק clamavit. 3. *f. k.* עָנָה respondit 3. *f. k.* סָתַר abscon-
dit se. 3. *f. H.* פָּנִים facies. *r.* פָּנָה adspexit. עֵת tem-
pus. *r.* עָנַת. רוּעַ malum esse. 3. *præt. H.* מַעֲלָלִים
opera. *r.* עלל *P.* operatus est.
5 נָבִיא propheta. *r.* נָבָא prophetavit. הִתְעָה erravit. *part. H.*
נָשַׁךְ momordit. *part. k.* שֵׁן dens. *r.* שָׁנַן acuit. קָרָא
clamavit, vocavit. 3. *præt. k.* שָׁלוֹם pax. *r.* שָׁלֵם per-
fectus, impletus est. נָתַן dedit. 3 *f. k.* פֶּה os. קָדַשׁ san-
ctus fuit. 3. *præt. P.* מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם edit, pu-
gnavit.
6 לַיִל nox. חָזוֹן visio. *r.* חָזָה vidit. חֹשֶׁךְ tenebræ. *r.*
חָשַׁךְ obscurus fuit. קָסַם divinavit. *inf. k.* בּוֹא veni-
re. *part. k.* שֶׁמֶשׁ sol. *r.* שמש *chald.* ministravit. קָדַר
obtenebratus fuit. יוֹם dies.
7 בּוֹשׁ pudefieri. חָפֵר fodit, erubuit. עָטָה operuit. *part. H.*
שָׂפָם mystax. (8) אוּלָם profecto. מָלֵא plenus
fuit. כּוֹחַ robur, virtus. גְּבוּרָה potentia, robur. *r.*
גָּבַר valuit. נגד *H.* הִגִּיד nunciavit. *part. H.* פֶּשַׁע
prævaricatio. *r.* פָּשַׁע prævaricatus est. חַטָּאָה pec-
catum. *r.* חָטָא peccavit. (9) שָׁמַע audivit. 2. *imp. k.*
תעב *N.* abominabile visum fuit. *part. P.* יָשָׁר rectum.
r. יָשַׁר rectus fuit. עָקַשׁ oppressit, pervertit, 3. *f. P.*
10 בָּנָה ædificavit. *part. k.* דָּם sanguis. עַוְלָה iniquitas. *r.*
עָוַל inique egit. (11) שֹׁחַד munus. *r.* שָׁחַד mune-
ravit. שָׁפַט judicavit. 3. *f. K.* כֹּהֵן sacerdos. *r.* כִּהֵן
sacerdotem egit. מְחִיר pretium. יָרָה jecit. *H.* do-
cuit. כֶּסֶף argentum. *r.* כָּסַף appetivit. קָסַם divi-
navit. 3. *f. K.* שען *N.* nixus est. 3. *f. N.* קֶרֶב medium.
12 בִּגְלַל propter. חָרַשׁ aravit. 2. *f. N.* עִי cumulus. הַר &
הָרָר mons. בָּמָה excelsum. יַעַר sylva.

CAP. IV.

1 אַחֲרִית posteritas. יוֹם dies. הַר mons. בַּיִת domus.
כּוּן disponere, aptare. *N.* נָכוֹן firmus est. נָשָׂא tulit,
elevavit. 3. *præt. N.* גִּבְעָה collis. נָהַר confluxit. עַם
populus. *r.* עָמַם texit.

Digitized by Google

2 הָלַךְ ivit. גּוֹי gens. רַב multus. *r.* רָבַב multus fuit. יָלַךְ ivit. 2.*f.k.* עָלָה ascendit. 1.*f.k.* יָרָה jecit. *H.* docuit. 3. *f. H.* דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit. אֹרַח via, semita. *r.* אָרַח iter fecit.

3 שָׁפַט judicavit. יכח *N.* disceptavit. *H.* arguit. עֲצוּמִים robustus, numerosus. *r.* עָצַם roboratus est. רָחוֹק longinquum. *r.* רָחַק procul fuit. כָּתַת contudit. 3.*præt.P.* חֶרֶב gladius. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit. אֵת ligo. חֲנִית hasta. *r.* חָנָה castra metatus est. מַזְמֵרוֹת falces. *r.* זָמַר præcidit. נָשָׂא tulit. 3.*f.k.* לָמַד didicit. 3.*f.* *k.* מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם pugnavit.

4 יָשַׁב sedit. 3.*præt.* *K.* אִישׁ vir. גֶּפֶן vitis. תְּאֵנָה ficus. חָרַד tremuit. *part.* *H.* פֶּה os.

5 שֵׁם nomen. עוֹלָם seculum. *r.* עלם *N.* latitavit. עַד æternitas. (6) נְאֻם dixit. *part.* *Paul.* *constr.* אָסַף congregavit. 1.*f.k.* W. r.30.p.102. צֹלֵעַ claudicans. *r.* צלע נָדַח impulit, depulit. קָבַץ collegit. 1.*f.P.* רוּעַ malum esse. 1. *præt.* *H.*

7 שׂוּם ponere. 1. *præt.k.* שְׁאֵרִית reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. הלא *N.* ejectus, procul dissitus est. מָלַךְ regnavit. (8) מִגְדָּל turris. *r.* גָּדַל magnus fuit. עֵדֶר grex. *r.* עָדַר ordinavit. עֹפֶל clivus. בַּת filia. *r.* בָּנָה ædificavit. אָתָה venit. 3. *fœm.* *f.* *k.* בוֹא venire. 3. *præt.k.* מֶמְשָׁלָה dominium. *r.* מָשַׁל dominatus est. רִאשֹׁנָה prior. מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ.

9 עַתָּה nunc. לָמָּה quare. ריע *H.* vociferari. 2. *f.* *H.* רֵעַ vociferatio. יָעַץ consilium iniit. *part.* *k.* אָבַד periit. חָזַק invaluit. *H.* apprehendit. 3. *præt.H.* חִיל dolor. *r.* חוּל parturire, dolere. 2. *f.* *k.* יָלַד genuit. *part.* *k.*

10 גּוּחִי prodire. *H.* educere. *imp.* *k.* יָצָא exiit, prodiit. 2.*f.* *k.* קִרְיָה civitas. *r.* קָרָה evenit. שָׁכַן habitavit. נָצַל *N.* evasit. *H.* liberavit. 2.*f.N.* גָּאַל redemit. 3.*f.k.* כַּף curvatura, manus. *r.* כָּפַף curvavit. אֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est. (11) אָסַף congregavit. 3. *præt.* *N.* חָנֵף contaminatus est. 3.*f.k.* עַיִן oculus. חָזָה vidit. 3.*f.k.* (12) יָדַע scivit, 3. *præt.k.* מַחְשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit. בִּין intelligere. 3. *præt.H.*

עצה

Digitized by Google

עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit. קָבַץ congregavit. עָמִיר manipulus. *r.* עמר *P.* manipulos fecit. גֹּרֶן area. (13) דוש triturare. 2. *f. imp. k.* קֶרֶן cornu. בַּרְזֶל ferrum. פַּרְסָה ungula. *r.* פָּרַס partitus est. נְחוּשׁ æneus. *r.* נחש *P.* auguratus est. דָּקַק corrupit. 2. *præt. H.* חרם *H.* anathematizavit, devovit. 1. *præt. H.* בֶּצַע quæstus. *r.* בָּצַע quæstum fecit. חַיִל vis, opulentia.

14 גְּדוּד turma. *r.* גָּדַר turmatim convenit. 2. *f. Hithp.* מָצוֹר obsidio. *r.* צור obsidere. שֵׁבֶט virga. נכה *H.* percussit. 3. *f. H.* לְחִי maxilla. שֹׁפֵט judex. *r.* שָׁפַט judicavit.

CAP. V.

1 צָעִיר parvus. *r.* צָעַר minuit. הָיָה fuit. *inf. k.* אֶלֶף mille, chilias. *r.* אָלַף didicit. יָצָא exivit. 3. *f. k.* מֹשֵׁל dominatus est. *part. k.* מוֹצָאוֹת exitus. *r.* יָצָא. קֶדֶם antiquitas. *r.* קָדַם antevertit.

2 נָתַן dedit. 3. *f. k.* עֵת tempus. יָלַד genuit. *part. k.* יֶתֶר residuum. *r.* יתר *H.* reliquit. *N.* reliquus fuit. אָח frater. שוב reverti. 3. *f. k.* בֵּן filius.

3 עָמַד stetit. רָעָה pavit. עוז robur. *r.* עָזַז roboravit. גָּאוֹן excellentia. *r.* גָּאָה altus fuit. יָשַׁב sedit. 3. *præt. k.* גָּדַל magnus fuit. *it.* crevit. 3. *f. k.* אֶפֶס finis. *r.* אָפֵס defiit.

4 דָּרַךְ calcavit. 3. *f. k.* אַרְמוֹן palatium. קום surgere. *H.* constituere, stabilire. 1. *præt. H.* רֹעֶה pastor. *r.* רָעָה pavit se. נְסִיכִים principes. *r.* נָסַךְ fudit, texit.

5 חֶרֶב gladius. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit. פֶּתַח porta. *r.* פָּתַח aperuit. נצל *N.* evasit. *H.* eripuit. 3. *præt. H.* גְּבוּל terminus. *r.* גָּבַל terminavit.

6 קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit. טַל ros. *r.* טָלַל *P.* texit. רְבִיבִים guttæ imbris. *r.* רָבַב multus fuit. עֵשֶׂב herba. קָוָה expectavit. 3. *f. H.* יחל expectavit. 3. *f. P.* (7) שְׁאֵרִית reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. אַרְיֵה leo. *r.* אָרָה carpsit. בְּהֵמָה bestia. יַעַר sylva. כְּפִיר leo juvenis. *r.* כָּפַר picavit. עֵדֶר grex. *r.* עָדַר ordinavit. צאן oves, grex. עָבַר transivit.

Digitized by Google

r. פָּשַׁע prævaricatus eſt. פְּרִי fructus. r. פָּרָה fru-
ctuoſus fuit. בֶּטֶן venter. חַטָּאָה peccatum. r. חָטָא
peccavit. נֶפֶשׁ anima.
8 הִגִּיד inclinavit. 3. *præt. H.* דָּרַשׁ quæſivit, requiſivit. *part. k.*
עָשָׂה fecit. *inf. k.* מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judica-
vit. אַהֲבָה amor. *r.* אָהַב amavit. חֶסֶד miſericor-
dia. הַצְנֵעַ humiliter egit. *inf. H.* יָלַךְ ivit. *inf. K.*
9 עִיר urbs. קָרָא vocavit. 3. *f. k.* תּוּשִׁיָּה eſſentia. *r.* יֵשׁ
fuit. *al.* שָׁוָה æquavit. רָאָה vidit. 3. *f. k.* מַטֶּה vir-
ga, tribus. *r.* נָטָה inclinavit. יָעַד conſtituit.
10 עוֹד adhuc, deinceps. אִשׁ & יֵשׁ eſt, ſunt. *al.* pro אֵשׁ
ignis. *al.* pro אִישׁ vir. רֶשַׁע improbitas. *r.* רָשַׁע
improbus fuit. אוֹצָר theſaurus. *r.* אָצַר recondidit.
רָזוֹן macies. *r.* רָזָה emaciavit. זָעַם deteſtatus fuit.
part. Paul. (11) זָכָה purus fuit. 1. *f. k.* מֹאזְנַיִם
bilances. *r.* אזן. כִּיס loculus, crumena. אֶבֶן lapis,
pondus. מִרְמָה dolus. *r.* רָמָה jecit.
12 עָשִׁיר dives. *r.* עָשַׁר ditatus fuit. מָלֵא plenus. *r.* מָלֵא
plenus fuit. חָמָס violentia. *r.* חָמַס abſtulit, violen-
ter egit. יָשַׁב habitavit. *part. k.* שֶׁקֶר mendacium.
r. שָׁקַר mentitus eſt. לָשׁוֹן lingua. רְמִיָּה fraus.
r. רָמָה jecit. פֶּה os.
13 חָלָה ægrotavit. 1. *præt. H.* נכה *Pi.* percuſſit. *inf. H.* שָׁמֵם
deſolatus eſt. *inf. H.*
14 אָכַל comedit. 2. *f. k.* שָׂבַע ſatiatus fuit. 2. *f. k.* יֶשַׁח de-
preſſio. קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit. נָסַג
apprehendit. *H.* amovit. 3. *f. H.* פָּלַט evaſit. 3. *f. H.* &
2. *f. P.* חֶרֶב gladius. *r.* חָרֵב ſiccatus, vaſtatus fuit.
15 זָרַע ſeminavit. 2. *f. k.* קָצַר abbreviatus eſt, meſſuit. 2. *f. k.*
דָּרַךְ calcavit. 2. *f. k.* זַיִת olea, oliva. סוּךְ ungere. 2. *f. k.*
תִּירוֹשׁ muſtum. *r.* יָרַשׁ poſſedit, hæreditavit. שָׁתָה
bibit. 2. *f. k.* יַיִן vinum.
16 שָׁמַר obſervavit. 3. *f. Hithp.* חֹק *m.* חֻקָּה *f.* ſtatutum. *r.*
חָקַק deſcripſit. יָלַךְ ivit. 2. *f. k.* מוֹעֵצוֹת conſilia. *r.*
יָעַץ conſuluit. נָתַן dedit. *inf. k.* שַׁמָּה deſolatio. *r.*
שָׁמֵם deſolatus fuit. יָשַׁב habitavit. *part. k.* [illegible]קָה
ſibilus. *r.* שָׁרַק ſibilavit. חֶרְפָּה probrum. *r.* [illegible]
exprobravit. נָשָׂא tulit. 2. *f. k.*

CAP. VII.

1 אַלְלַי væ. r. ילל H. ejulavit. אֹסֶף collectio. r. אָסַף col-
legit. קַיִץ æstas. r. קִיץ tædere, æstivare. עוֹלְלוֹת
racemationes. r. עלל P. בָּצִיר vindemia. אֶשְׁכּוֹל bo-
trus, bacca. r. שָׁכַל orbatus fuit. אָכַל comedit. inf. K.
בִּכּוּרָה fructus primus. r. בכר P. primogenitum ob-
tulit. אִוְּתָה desideravit. 3. præt. P.
2 אָבַד periit. חָסִיד benignus, sanctus. r. חסד P. probro
affecit. יָשָׁר rectus. r. יָשַׁר rectum fuit. דָּם sanguis.
r. דָּמָה similis fuit. אָרַב insidiatus est. 3 f. k. צוד ve-
nari. 3. f. k. חֵרֶם devotum, rete. r. חרם H. devovit.
3 רוֹעַ malum esse. inf. H. כַּף curvatura, manus. r. כָּפַף
curvavit. יָטַב bonus fuit. inf. H. שַׂר princeps. r.
שׂוּר principatum tenere. שָׁאַל rogavit. part. K.
שֹׁפֵט judex. r. שָׁפַט judicavit. שִׁלּוּם retributio. r.
שָׁלַם completus fuit. גָּדוֹל magnus. r. גָּדַל magnus
fuit. הַוָּה ærumna, pravitas. r. הָוָה עבת P. con-
torsit. 3. f. P.
4 חֵדֶק spina. יָשָׁר rectum. r. יָשַׁר rectum fuit. מְשׂוּכָה
sepimentum. r. שׂוּךְ sepire. צָפָה speculatus est.
part. P. פְּקֻדָּה præfectura, visitatio. r. פָּקַד. מְבוּכָה
perplexitas. r. בוך.
5 אָמַן nutrivit. N. firmus fuit. H. credidit. 2. fut. H. רֵעַ a-
micus. r. רָעָה pavit. בָּטַח fisus est. 3. f. k. אַלּוּף dux.
r. אָלַף didicit. שָׁכַב cubuit. part. k. חֵיק sinus.
שָׁמַר custodivit. 2. imp. k. פֶּתַח janua. r. פָּתַח aperuit.
פֶּה os. (6) נָבַל cecidit. P. turpitudine affecit, vi-
lipendit. part. P. קוּם surgere. part. k. אֵם mater.
כַּלָּה sponsa, nurus. r. כָּלַל perfecit. חָמוֹת socrus.
אֹיֵב inimicus. r. אָיַב inimicatus est. אֱנוֹשׁ homo. r.
אָנַשׁ ægrum fuit. (7) צָפָה 1. f. P. יָחַל expectavit.
1. f. H. יֶשַׁע salus. r. ישע H. salvavit. שָׁמַע audivit.
3. f. k. (8) שָׂמַח lætatus fuit. 2. f. K. אֹיֶבֶת f. ini-
mica. יָשַׁב sedit. 1. f. k. חֹשֶׁךְ tenebræ. r. חָשַׁךְ ob-
scurus fuit. אוֹר lux. r. אוֹר lucidum esse.
זַעַף indignatio. r. זָעַף indignatus fuit. נָשָׂא tulit. 1. f. k.
חָטָא peccavit. רִיב lis. r. רִיב contendere. 3. f. H.

יצא

יָצָא exivit. *H.* exire fecit. 3. *f. H.* רָאָה vidit. 1. *f. k.* צְדָקָה justitia. *r.* צָדַק justus fuit.
10 רָאָה vidit. 3. *f. k.* כָּסָה texit. 3. *f. P.* בּוּשָׁה pudor. *r.* בּוֹשׁ erubescere. עַיִן oculus. רָאָה vidit. 3. *f. k.* עַתָּה nunc. מִרְמָס conculcatio. *r.* רָמַס conculcavit. טִיט cœnum. *r.* טִיט. חוּץ foras, platea.
11 בָּנָה ædificavit. *inf. k.* גָּדֵר maceria, murus. *r.* גָּדַר sepsit. רָחַק procul abfuit. 3. *f. k.* חֹק statutum. *r.* חָקַק descripsit.
12 עִיר urbs. מָצוֹר munitio. נָהָר fluvius. *r.* נָהַר confluxit. יָם mare. הַר mons. (13) שְׁמָמָה desolatio. *r.* שָׁמַם desolavit. יָשַׁב sedit. *part. k.* פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה fructuosus fuit. מַעֲלָלִים opera. *r.* עלל *P.* operatus est. (14) רָעָה pavit. *imp. k.* עַם populus. *r.* עָמַם texit. שֵׁבֶט virga, tribus. צֹאן oves, grex. נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit. שָׁכַן habitavit. *part. k.* בָּדָד solus. *r.* בָּדַד solitarius fuit. יַעַר sylva.
15 יָצָא exivit. *inf. k.* רָאָה vidit. *H.* ostendit. 1. *f. H.* פלא *N.* mirum fuit. *part. N.* (16) גּוֹי gens. גְּבוּרָה potentia. *r.* גָּבַר potens fuit. אֹזֶן auris. *r.* אָזַן. חָרַשׁ aravit, tacuit. 3. *f. k.* (17) לָחַךְ linxit. 3. *f. P.* עָפָר pulvis. נָחָשׁ serpens. *r.* נִחֵשׁ *P.* auguratus est. זָחַל timuit, serpsit, reptavit. *part. k.* רָגַז commotus fuit. 3. *f. P.* מִסְגֶּרֶת clausura. *r.* סָגַר clausit. פָּחַד expavit. 3. *f. k.* יָרֵא timuit. 3. *f. k.*
18 נָשָׂא tulit, condonavit. *part. k.* עָוֹן perversitas. *r.* עָוָה inique egit. עָבַר transivit. *part. k.* פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע prævaricatus est. שְׁאֵרִית reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit. חָזַק invaluit. *H.* tenuit. 3. *præt. H.* עַד æternitas. *r.* עָדָה ornavit. אַף ira. *r.* אָנַף iratus fuit. חָפֵץ voluit, delectatus fuit. חֶסֶד benignitas. *r.* חָסַד benigne egit. *it.* probro affecit.
19 רָחַם dilexit. 3. *f. P.* כָּבַשׁ suppressit. 3. *f. k.* שלך *H.* projecit. 3. *f. H.* מְצוּלָה profunditas. *r.* צול. חַטָּאָה peccatum. *r.* חָטָא peccavit.
20 אֱמֶת veritas. שבע *N.* juravit. קֶדֶם antiquitas. *r.* קָדַם antevertit.

Digitized by Google

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

NAHUM. CAP. I.

1 מַשָּׂא onus, prophetia. *r.* נָשָׂא tulit. סֵפֶר liber. *r.* סָפַר numeravit. חָזוֹן visio. *r.* חָזָה vidit.

2 קַנּוֹא zelotes. *r.* קָנָא zelo affectus fuit. נָקַם ultus est. *part. k.* בַּעַל dominus *r.* בָּעַל dominatus est. חֵמָה ira. *r.* יָחַם caluit. צַר hostis. *r.* צוּר hostiliter agere. נָטַר custodivit. *part. k.* אֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est.

3 אֶרֶךְ longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus est. אַף *dual.* אַפַּיִם nares, facies. *r.* אָנַף iratus fuit. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל magnus fuit. כּוֹחַ vis, virtus. נָקָה mundus fuit. *inf. P. & 3. f. P.* סוּפָה turbo. שַׂעַר *m.* שְׂעָרָה *f.* turbo, horror. דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit. עָנָן nubes. אָבָק pulvis. *r.* אבק. רֶגֶל pes. *r.* רָגַל obtrectavit.

4 גָּעַר increpavit. *part. k.* יָם mare. יָבֵשׁ aruit. 3. *f. P.* נָהָר fluvius. *r.* נָהַר confluxit. חָרֵב siccatus fuit. 3. *præt. H.* אֻמְלַל languidus fuit. פֶּרַח flos. *r.* פָּרַח floruit. (5) הַר mons. רָעַשׁ commovit, contremuit. 3. *præt. H.* גִּבְעָה collis. מוּג dissolvere. 3. *præt. Hitbp.* נָשָׂא tulit. 3. *f. k.* תֵּבֵל orbis. יָשַׁב sedit. *part. k.*

6 זַעַם indignatio. *r.* זָעַם indignatus fuit עָמַד stetit. 3. *f. k.* קוּם 3. *f. k.* חָרוֹן æstus iræ. *r.* חָרָה ira accensus fuit. אַף nasus, ira. *r.* אָנַף iratus fuit. נָתַךְ fusus, effusus fuit. 3. *præt. N.* אֵשׁ ignis. צוּר rupes. *r.* צוּר obsidere. נָתַץ destruxit. 3. *præt. N.*

7 מָעוֹז robur. *r.* עָזַז. צָרָה angustia. *r.* צוּר. יָדַע scivit. *part. k.* חָסָה confugit, speravit. *part. k.*

8 שֶׁטֶף inundatio *r.* שָׁטַף inundavit. עָבַר transivit. *part. k.* כָּלָה consummatio. *r.* כָּלָה consumtus est. עָשָׂה 3. *f. k.* מָקוֹם locus. *r.* קוּם surgere. רָדַף persecutus est. 3. *f. P.* חֹשֶׁךְ tenebræ. *r.* חָשַׁךְ obscuratus fuit.

9 חָשַׁב cogitavit. 2. *f. P.* פַּעַם ictus. *r.* פעם *P.* agitavit.

10 סִיר olla, spina. *r.* סוּר discedere. סָבַךְ implexus fuit. *part. Paul.* סֹבֶא merum, vinum. *r.* סָבָא. mero se obruit, inebriatus est. אָכַל comedit. 3. *præt. Pyh.* קַשׁ stipula, stramen. *r.* קָשַׁשׁ collegit. יָבֵשׁ aridus. *r.* יָבֵשׁ aruit. מָלֵא plenus. *r.* מָלֵא plenus fuit.

יעץ

Digitized by

11 יָעַץ consilium iniit. part. k. (12) שָׁלֵם integrum. r. שָׁלַם completus, perfectus fuit. גזז abscindere. al. גָּזַז totondit. 3. præt. N. עָבַר transivit. עָנָה respondit. P. afflixit 3. præt. P. & 1 f. Pyh.
13 שָׁבַר fregit 3. f. k. מוֹט dimotio, jugum. r. מוּט moveri. מוֹסֵרוֹת vincula. r. יָסַר castigavit. נָתַק avulsit. 1. f. P. (14) צִוָּה præcepit. זָרַע seminavit. 3. f. N. שֵׁם nomen. כָּרַת exscidit. 1. f. H. פֶּסֶל sculptile. r. פָּסַל sculpsit. מַסֵּכָה fusio. r. נָסַךְ fudit. שׂוּם ponere. 1. f. H. קֶבֶר sepulchrum. r. קָבַר sepelivit. קָלַל levis fuit. part. k.

CAP. II.

1 הַר mons. רֶגֶל pes. r. רָגַל obtrectavit. בִּשֵּׂר P. nunciavit. part. P. שָׁמַע audivit. H. audire fecit, pronunciavit. part. H. שָׁלוֹם pax. חָגַג feriatus est. imp. k. חַג festum. שָׁלַם integer fuit. P. perfecit, reddidit. imp. k. נֶדֶר votum. r. נָדַר vovit. יָסַף addidit. 3. f. H. עָבַר transivit. inf. k. כָּרַת cecidit. præt. N.
2 עָלָה ascendit. פּוּץ dispergi. part. H. נָצַר custodivit. inf. k. מָצוֹר m. מְצוּרָה f. munitio. r. צוּר obsidere. צָפָה speculatus est. imp. P. דֶּרֶךְ via. r. דָּרַךְ calcavit. חָזַק confirmatus fuit. imp. P. מָתְנַיִם lumbi. r. מתן. אָמַץ robustus fuit. imp. P. כֹּחַ vis, virtus. מְאֹד valde. (3) שׁוּב reverti. 3. præt. k. גָּאוֹן superbia. r. גָּאָה altus fuit. בָּקַק exhausit, evacuavit. 3. præt. k. & part. k. זְמוֹרָה palmes. r. זָמַר putavit. שִׁחֵת corrupit, perdidit. 3. præt. P.
4 מָגֵן clypeus. r. גָּנַן protexit. גִּבּוֹר potens, robustus. r. גָּבַר valuit. אָדַם splenduit, rubuit. part. Pyh. אֱנוֹשׁ homo, vir. r. אָנַשׁ ægrum fuit. חַיִל robur, virtus. מְתֻלָּעִים coccino induti. r. תלע. אֵשׁ ignis. פְּלָד lampas, fax. רֶכֶב currus. r. רָכַב equitavit. כּוּן paravit, aptavit. inf. H. בְּרוֹשׁ abies. רָעַל tremuit. 3. præt. Hoph. (5) חוּץ foras, platea. הָלַל insanivit. 3. præt. Hithp. שָׁקַק discursitavit. 3. f. Hithp. רְחוֹב platea. r. רָחַב dilatatus est. מַרְאֶה visio. r. רָאָה vidit.

dit. לַפִּיד lampas, fax. בָּרָק fulgur. *r.* בָּרַק fulguravit. רוּץ currere. רָצַץ contrivit, conquassavit. 3.*f.P.*

6 זָכַר recordatus fuit. 3.*f. k.* אַדִּיר magnificus. *r.* אדר *N.* magnificus fuit. כָּשַׁל impegit, offendit. 3.*f.N.* הֲלִיכָה ambulatio, incessus. *r.* הָלַךְ ambulavit. מָהַר dotavit, festinavit. 3. *f. P.* חוֹמָה murus. כּוּן aptare, dirigere. 3.*præt. Hoph.* סָכַךְ texit, obtexit. *part. k.*

7 שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æstimavit. נָהָר fluvius. *r.* נָהַר confluxit. פָּתַח aperuit. 3. *præt. N.* הֵיכָל templum, palatium. מוּג dissolvi, liquefieri. 3. *præt. N.*

8 יצב statuit, constituit 3.*præt. Hoph.* גָּלָה migravit, revelavit. 3.*præt. Pyh.* עָלָה ascendit. 3. *præt. Hoph.* V. W. r. 34. p. 141. & r. 44. p. 187. אָמָה ancilla. נָהַג duxit, seduxit. *part. fœm plur. P.* יוֹנָה columba. *r.* יָנָה oppressit. תָּפַף tympanizavit. *part. P.* לֵבָב cor, animus.

9 בְּרֵכָה piscina. *r.* בָּרַךְ benedixit. מַיִם aquæ. נוּס fugere. *part. k.* עָמַד stetit. 2. *imp. k.* פָּנָה respexit. *part. H.*

10 בָּזַז prædatus est, diripuit. 2. *imp. k.* כֶּסֶף argentum. *r.* כָּסַף appetivit. זָהָב aurum. קֵץ & קָצֶה finis. *r.* קָצַץ scidit, præscidit, amputavit. תְּכוּנָה apparatus. *r.* כּוּן aptare. כָּבוֹד gloria, honor. *r.* כָּבַד gravis, honoratus fuit. כְּלִי instrumentum, vas. *r.* כָּלָה consumtus est. חֶמְדָּה desiderium. *r.* חָמַד desideravit.

11 בּוּקָה & מְבוּקָה vacuitas. *r.* בוק. *al.* בָּקַק evacuavit. בָּלַק exinanivit. *part. fœm. Pyh.* לֵב cor. מָסַס liquefactus fuit. 3. *præt. N.* פִּיק titubatio, collisio. *r.* פּוּק titubare. בֶּרֶךְ genu. *r.* בָּרַךְ benedixit. חַלְחָלָה dolor vehemens. *r.* חול paturire, dolere. קָבַץ collegit. 3. *præt. P.* פָּארוּר elegantia. *r.* פֵּאֵר *P.* ornavit. *al. r.* פּוּר disrumpi. פָּרוּר olla, *it.* nigredo, pallor liveus. *r.* פרר inus.

12 אַיֵּה ubi. מָעוֹן habitatio. *r.* עון. אֲרִי & אַרְיֵה leo. *r.* אָרָה carpsit. מִרְעֶה pascuum. *r.* רָעָה pavit. כְּפִיר leo juvenis. הָלַךְ ivit. לָבִיא leo immanis. גּוּר & גּוֹר catulus. *r.* גּוּר peregrinari. חָרַד tremuit. *part. H.*

13 טָרַף rapuit. *part. k.* דַּי sufficiens. חנק *P.* strangulavit. *part. P.* לָבִיא *m.* leo. לְבִיָּא *f.* leæna. מָלֵא impletus est. 3.*f. P.* טֶרֶף rapina חֹר foramen. *r.* חָרַר exarsit. טְרֵפָה raptum. *r.* טָרַף.

נאם

14 נְאֻם dixit. *part. Pah. constr.* בָּעַר arsit. 1. *præt. H.* עָשָׁן fumus. *r.* עָשַׁן fumavit. אָכַל comedit. 3. *f. k.* חֶרֶב gladius. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit. כָּרַת excidit. 1. *præt. H.* שָׁמַע audivit. 3. *f. N.* מַלְאָךְ nuncius, angelus. *r.* לאך.

CAP. III.

1 הוֹי eheu, væ. עִיר urbs. דָּם sanguis. כֹּל omnis. כַּחַשׁ mendacium. *r.* כָּחַשׁ mentitus est. פֶּרֶק dilaceratio. *r.* פָּרַק rupit. מָלֵא plenus. *r.* מָלֵא plenus fuit. מוּשׁ recedere. 3. *f. H.* טֶרֶף præda. *r.* טָרַף rapuit.

2 שׁוֹט flagellum. *r.* שׁוּט cursitavit, peragravit. קוֹל vox. רַעַשׁ commotio. *r.* רָעַשׁ commovit se. אֹפַן rota. סוּס equus. דָּהַר plausit. *part. k.* מֶרְכָּבָה currus. *r.* רָכַב equitavit. רָקַד saliit. *part. P.*

3 פָּרָשׁ eques. *r.* פָּרַשׁ explanavit. עָלָה ascendit. *præt. H.* לַהַב flamma. חֶרֶב gladius. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit. בָּרָק fulgur. *r.* בָּרַק fulguravit. חֲנִית hasta. *r.* חָנָה castra posuit. רֹב multitudo. *r.* רָבַב multus fuit. חָלָל confossus. *r.* חָלַל confossus est. כֹּבֶד gravitas, pondus. *r.* כָּבֵד gravis fuit. *P.* honoravit. פֶּגֶר cadaver. *r.* פגר *P.* piger fuit. קֵץ & קָצֶה finis. *r.* קָצַץ & קָצָה abscidit. גֵּו & גְּוִיָּה corpus. כָּשַׁל impegit. 3. *f. P.*

4 זְנוּנִים scortationes. *r.* זָנָה scortatus est. זוֹנָה scortum, meretrix. טוֹב bonus. חֵן gratia. *r.* חָנַן gratiam fecit. בַּעַל *m.* בַּעֲלָה *f.* dominus, a. *r.* בָּעַל dominatus est, maritus fuit. כְּשָׁפִים præstigiæ. *r.* כשף *P.* præstigiis usus est. מָכַר vendidit. *part. k.* גּוֹי gens. מִשְׁפָּחָה familia.

5 נְאֻם dixit. *part. constr. Paul.* גָּלָה migravit, retexit. 1. *præt. P.* שׁוּל fimbria. פָּנִים facies. *r.* פָּנָה aspexit. רָאָה vidit. *P.* ostendit. 1. *præt. Hiph.* גּוֹי gens. מַעַר nuditas. *r.* עָרָה nudavit. מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. קָלוֹן ignominia. *r.* קָלָה torrefecit. *N.* viluit.

6 שָׁלַךְ *H.* projecit. 3 *præt. H.* שִׁקּוּץ abominatio. *r.* שִׁקֵּץ *P.* abominabile reddidit. נָבֵל cecidit. *P.* turpitudine

ne affecit, vilipendit. 1. *præt. P.* שׂוּם ponere. רֳאִי visus, spectaculum. *al.* fimus. *r.* רָאָה vidit.

7 נָדַד fugit, vagatus est. 3. *f. k.* שָׁדַד devastavit. 3. *præt. Pyb.* נוּד errare, condolere. 3. *f. k.* בִּקֵּשׁ *P.* quæsivit. 1. *f. P.* נִחַם *P.* consolatus est. *part. P.*

8 יָטַב bonus fuit. 3. *f. H.* יָשַׁב habitavit. 3. *f. k.* יְאֹר rivus. מַיִם aquæ. סָבִיב ambitus. *r.* סָבַב circuivit. חֵיל robur, præmunitio, propugnaculum. יָם mare. חוֹמָה murus. (9) כּוּשׁ Arabia. *al.* Æthiopia. עֹצֶם robur. *r.* עָצַם roboravit. עֶזְרָה auxilium. *r.* עָזַר juvit. (10) גָּלָה abductus fuit in captivitatem. גּוֹלָה exilium. *r.* גָּלָה. הָלַךְ ambulavit. שְׁבִי captivitas. *r.* שָׁבָה captivum duxit. עוֹלָל parvulus. *r.* עלל *P.* fecit. רָטַשׁ allisit, collisit. 3. *f. Pyb.* ראשׁ caput. חוּץ foras, platea. כָּבֵד gravis, honoratus fuit. *P.* honoravit. 3. *præt. N.* יָדָה jecit. 3. *f. P. al.* יָדַד 3. *præt. k.* גּוֹרָל sors. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל magnus fuit. רתק *N.* concatenatus fuit. 3. *præt. Pyb.* זִקִּים catenæ. *r.* זָקַק fudit. (11) שָׁכַר inebriavit se. 2. *f. k.* עלם *N.* absconditus est. *part. N.* בִּקֵּשׁ quæsivit. 2. *f. P.* מָעוֹז robur. *r.* עָזַז roboratus est. אֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est.

12 מִבְצָר munitio. *r.* בָּצַר præcidit. *P.* munivit. תְּאֵנָה ficus. בִּכּוּרִים primitiæ. *r.* בכר *P.* primogenitum obtulit. נוּעַ commoveri. 3. *f. N.* נָפַל cecidit. פֶּה os. אָכַל comedit. *part. k.*

13 עַם populus. *r.* עָמַם texit. נָשִׁים fœminæ. *r.* נָשָׁה oblitus fuit, mutuavit. קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit. פָּתַח aperuit. *inf. k.* & 3. *præt. N.* שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æstimavit. אֵשׁ ignis. בְּרִיחַ repagulum, vectis. *r.* בָּרַח fugit.

14 מַיִם aquæ. מָצוֹר munitio. שָׁאַב hausit. 2. *imp. P.* חָזַק invaluit, confirmatus fuit. 2. *imp. P.* בּוֹא venire, ingredi. 2. *imp. k.* טִיט cœnum. רָמַס calcavit. 2. *imp. k.* חֹמֶר lutum. *r.* חָמַר turbavit. חָזַק 2. *imp. H.* מַלְבֵּן fornax lateraria. *r.* לָבַן lateres formavit.

15 כָּרַת exscidit. 3. *f. H.* יֶלֶק bruchus. *r.* לָקַק linxit. 2. *imp. Hitbp.* כָּבֵד gravis fuit. אַרְבֶּה locusta. *r.* רָבָה.

רבה

16 רָבָה multus fuit. 3. *præt. H.* רֹכֵל mercator, negotiator.
כּוֹכָב stella. שָׁמַיִם cœli. פָּשַׁט diffudit, grassatus est.
עוּף volare. 3. *f. k.*
17 מִנְּזָרִים coronati, diademati. *r.* נָזַר separavit. טַפְסָר princeps, imperator. גּוֹב locusta. חָנָה castra posuit. גָּדֵר *m.* גְּדֵרָה *f.* murus. *r.* גָּדַר sepsit. קַר *m.* קָרָה *f.* frigus. *r.* קרר & קָרַח. שֶׁמֶשׁ sol. זָרַח exortus fuit. 3. *præt. k.* נָדַד erravit, evagatus est. 3. *præt. Pyh.* יָדַע scivit. *N.* innotuit. 3. *præt. N.* מָקוֹם locus. *r.* קוּם surgere.
18 נוּם dormitare. 3. *præt. k.* רֹעֶה pastor. *r.* רָעָה pavit. שָׁכַן habitavit. 3. *f. k.* אַדִּיר magnificus. פּוּשׁ abundare, diffundi. 3. *præt. N.* קָבַץ collegit. *part. P.*
19 כֵּהָה contractio. *r.* כָּהָה contraxit. שֶׁבֶר confractio. *r.* שָׁבַר fregit. חָלָה infirmus fuit. *part. N.* מַכָּה plaga. *r.* נכה *H.* percussit. שָׁמַע audivit. *part. k.* שֵׁמַע auditio, fama. תָּקַע fixit, clanxit, complodit. 3. *præt k.* כַּף vola, manus. *r.* כָּפַף curvavit. עָבַר transivit. רוֹעַ malitia. *r.* רוּעַ malum esse. תָּמִיד jugiter.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

CHABACKUC.

CAP. I.

1 מַשָּׂא onus, prophetia. *r.* נָשָׂא tulit. חָזָה vidit. נָבִיא propheta. *r.* נבא *N.* prophetavit.
2 אָן, אָנָה quo? שׁוּעַ vociferari. 1. *præt. P.* שָׁמַע audivit. 2. *f. K.* זָעַק clamavit. 1. *f. k.* חָמָס violentia. *r.* חָמַס abstulit. ישׁע *H.* servavit. 2. *f. H.*
3 רָאָה vidit. 2. *f. H.* אָוֶן iniquitas. עָמָל labor. *r.* עָמַל laboravit. נבט *N.* intuitus est. 2. *f. H.* שֹׁד vastator, vastatio. *r.* שָׁדַד vastavit. נֶגֶד coram. רִיב lis. *r.* רוּב litigare. מָדוֹן contentio. *r.* דּוּן judicare, disceptare. נָשָׂא tulit. 3. *f. k.*
4 פּוּג intermittere, debilitari. 3. *f. k.* תּוֹרָה lex, forma, ratio. *r.* יָרָה jecit. יָצָא exivit. 3. *f. k.* נֶצַח æternitas, victoria. *r.* נָצַח vicit. רָשָׁע improbus. *r.* רָשַׁע improbus fuit. כָּתַר cinxit. *part. Hithp.* צַדִּיק justus.

r. צדק.

Digitized by Google

r. צָדַק justus fuit. מִשְׁפָּט judicium. r. שָׁפַט judicavit. עָקַל pervertit. *part. Pyh.*

5 רָאָה vidit. 2. *imp. k.* גּוֹי gens. תָּמַהּ miratus, attonitus fuit. 2. *imp. Hithp.* & 2. *imp. k.* פֹּעַל opus. *r.* פָּעַל operatus est. *part. k.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. 2. *f. H.* סָפַר narravit, numeravit. 3. *f. Pyh.*

6 קוּם surgere, stare. *part. H.* מַר amarus. *r.* מָרַר amarus fuit. מָהַר *P.* festinavit, præcipitavit. *part. N.* הָלַךְ ambulavit. *part. K.* מֶרְחָב latitudo. *r.* רָחַב dilatatus est. יָרַשׁ possedit, hæreditavit. *inf. k.* מִשְׁכָּן habitaculum. *r.* שָׁכַן habitavit.

7 אָיֹם formidabilis. יָרֵא timuit. *part. N.* שְׂאֵת excellentia. *r.* נָשָׂא tulit. *inf. k.*

8 קָלַל levis fuit. 3. *præt. k.* נָמֵר pardus. סוּס equus. חָדַד acuit. 3. *præt. k.* זְאֵב lupus. עֶרֶב vespera. *r.* עָרַב miscuit. פּוּשׁ abundare. *al.* פָּשָׁה diffudit se. 3. *præt. k.* פָּרָשׁ eques. *r.* פָּרַשׁ exposuit. רָחוֹק longinquus. *r.* רָחַק procul fuit. בּוֹא venire. 3. *f. k.* עוּף volare. 3. *f. k.* נֶשֶׁר aquila. חוּשׁ festinare. *part. k.* אָכַל comedit. *inf. k.*

9 מְגַמָּה haustus. *r.* גמא *P.* absorpsit. *al.* multitudo. *r.* גמם *Arab.* copiosus fuit. קָדִים, קֶדֶם oriens. *r.* קָדַם antevertit. אָסַף congregavit. 3. *f. k.* חוֹל arena. *r.* חוּל parturire, dolere. שְׁבִי captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit. (10) מֶלֶךְ rex. *r.* מָלַךְ regnavit. קָלַס ludificavit. 3. *f. Hithp.* רוֹזְנִים dominatores. מִשְׂחָק risus, lusus. *r.* שָׂחַק lusit, risit. מִבְצָר munitio. *r.* בָּצַר præcidit. צָבַר collegit. 3. *f. k.* עָפָר pulvis. לָכַד cepit. 3. *f. k.* (11) חָלַף mutavit, transivit. רוּחַ ventus, spiritus. *r.* רָוַח respiravit. עָבַר transivit. 3. *f. k.* אָשֵׁם reus. *r.* אָשַׁם reus fuit. כֹּחַ virtus, potentia. (12) קָדוֹשׁ sanctus. *r.* קָדַשׁ sanctus, paratus fuit. מוּת mori. 1. *f. k.* שׂוּם ponere. 2. *præt. k.* צוּר rupes. *r.* צוּר obsidere. יכח *H.* arguit. *inf. H.* יָסַד fundavit. 2. *præt. k.*

13 טָהוֹר mundus, purus. *r.* טָהֵר mundus fuit. עַיִן oculus. רָאָה vidit. *inf. k.* יָכֹל potuit. 2. *f. k.* מָה quid. בָּגַד perfidus fuit. *part. k.* חָרַשׁ aravit, tacuit. 3. *f. H.* בָּלַע absorpsit. *inf. P.* (14) דָּג piscis. *r.* דוּג piscari.

רמש

14 רֶמֶשׂ reptile. r. רָמַשׂ repsit. מָשַׁל dominatus est. part.K. (15) חַכָּה hamus. עָלָה ascendit. 3. præt. H. גור al. גָּרַר congregare. 3.f. k. חֵרֶם res devota, rete. חרם N. anathematizavit. אָסַף collegit. 3. præt.k. מִכְמֶרֶת rete. r. כמר N. æstuavit, contraxit. שָׂמַח lætatus fuit. 3.f.k. גּיל exsultare. 3.f.H.
16 זָבַח mactavit. 3.præt.P. קטר P. adolevit. 3.f. P. שָׁמֵן pinguis. r. שָׁמֵן pinguis fuit. חֵלֶק pars. r. חָלַק partitus est. מַאֲכָל cibus r. אָכַל comedit. בָּרִיא pinguis. r. בָּרָא creavit.
17 ריק H. הֵרִיק evacuavit. הָרַג occidit. חָמַל pepercit.

CAP. II.

1 מִשְׁמֶרֶת custodia. r. שָׁמַר custodivit. עָמַד stetit. 1.f. k. יצב H. statuit. 1.f. Hithp. מָצוֹר propugnaculum. r. צור. צָפָה speculatus est. 1.f. P. רָאָה vidit. inf. k. דָּבַר dixit. 3.f.P. שׁוּב reverti. H. respondere. 1.f.H. תּוֹכַחַת correptio, increpatio. r. יכח H. arguit, disceptavit.
2 עָנָה respondit. 3.f.k. אָמַר dixit. 3.f.k. כָּתַב scripsit. 2.imp.k. חָזוֹן visio. r. חָזָה vidit. בָּאַר declaravit, ornavit. inf. P. לוּחַ tabula. לְמַעַן propter. רוּץ currere. 3.f.k. קָרָא vocavit, legit. part. k.
3 מוֹעֵד tempus statutum. r. יָעַד condixit. פּוּחַ afflare, aspirare. 3.f.H. קֵץ finis. r. קָצַץ amputavit. כָּזַב mentitus est. 3.f.P. מהה Hithp. moratus est. 3.f. Hithp. חָכָה expectavit. 2.imp.P. אָחַר retardavit. 3.f.P.
4 עפל Puh. elatus fuit. 3.præt. Puh. יָשַׁר rectus fuit. 3.f. K. נֶפֶשׁ anima. צַדִּיק justus. r. צָדַק justus fuit. אֱמוּנָה veritas, fides. r. אָמַן nutrivit. H. credidit.
5 יַיִן vinum. בָּגַד perfide egit. part. k. גֶּבֶר vir. r. גָּבַר valuit. יָהִיר superbus. נָוָה habitavit. 3.f. k. רָחַב dilatatus est. שְׁאוֹל sepulchrum, infernus. r. שָׁאַל quæsivit, petiit. מָוֶת mors. r. מוּת mori. שָׂבַע satiatus est. 3.f.k. אָסַף collegit. 3. f. k. קָבַץ congregavit. 3.f.k. כֹּל omnis. עַם populus.
6 מָשָׁל proverbium. r. מָשַׁל dominatus est, parabolice locu-

locutus est. נָשָׂא tulit. 3.*f.k.* מְלִיצָה interpretatio, dicterium. *r.* לוּץ illudere. חִידָה ænigma. *r.* חוּד ænigma loqui. הוֹי væ. רָבָה multiplicatus est. *part. H.* כָּבַד gravis fuit. *part. H.* עַבְטִיט densum lutum, ex עָב & טִיט.
7 פֶּתַע repente. קוּם surgere. 3.*f.k.* נָשַׁךְ momordit. *part. k.* יָקַץ evigilavit. 3.*f. k.* זוּעַ commovere se. *part. P.* מְשִׁסָּה direptio. *r.* שָׁסַס diripuit.
8 שָׁלַל spoliavit. 3. *f. k.* רַב multus. יֶתֶר reliquum. *r.* יתר *H.* reliquit. דָּם sanguis. חָמָס violentia. *r.* חָמַס abstulit. קִרְיָה civitas. *r.* קָרָה evenit. יָשַׁב habitavit. *part. k.*
9 בֶּצַע lucrum. *r.* בָּצַע quæstum fecit. *part. k.* בַּיִת domus. רוּם altum esse. שׂוּם ponere. מָרוֹם altum, altitudo. קֵן nidus. *r.* קָנַן nidificavit. נצל N. evasit, eripuit. *inf. N.* כַּף curvatura manus. *r.* כָּפַף curvavit.
10 יָעַץ consuluit. 2. *præt. k.* בֹּשֶׁת pudor. *r.* בּוֹשׁ erubescere. קָצָה scidit. *inf. k.* חָטָא peccavit. *part. k.*
11 אֶבֶן lapis. קִיר paries. זָעַק clamavit. 3. *f. k.* כָּפִיס tignum, nodus. *r.* כָּפַס connexuit. עֵץ lignum. עָנָה respondit. 3.*f. k.*
12 בָּנָה ædificavit. *part. k.* עִיר civitas. כּוּן aptare. *P.* stabilire. 3. *præt. P.* עַוְלָה iniquitas. *r.* עוּל *P.* inique egit.
13 יָגַע laboravit. 3.*f.k.* דַּי sufficientia. לְאוֹם gens. רִיק inanitas. *r.* ריק *H.* evacuavit. יָעֵף defessus fuit. 3. *f. k.*
14 מָלֵא plenus fuit. 3.*f.H.* יָדַע scivit. *inf. k.* כָּבוֹד gloria. *r.* כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit. כָּסָה texit. 3.*f. P.*
15 שׁקה *H.* bibendum dedit. *part. H.* רֵעַ amicus, socius. *r.* רָעָה pavit se. סָפַח effudit, adjunxit, adhibuit. *part. P.* חֵמָה æstus, venenum. *r.* יָחַם incaluit. *al.* חֵמֶת uter, lagena. שָׁכַר inebriatus est. *inf. P.* נבט *P.* intuitus est. *inf. H.* מְעוֹרִים nuditates. *r.* עָרָה nudatus fuit.
16 שׂבע saturatus est. קָלוֹן ignominia. *r.* קָלָה torrefecit. *H.* viluit. שָׁתָה bibit. 2. *imp. k.* עָרַל præputium habuit. *imp. N.* סָבַב circuivit. 3. *f. N.* כּוֹס calix. יָמִין dextera. קִיקָלוֹן vomitus ignominiæ. *r.* קוֹא evomere & קָלָה torrefecit. *N.* viluit.
17 כָּסָה operuit. 3.*f.P.* שֹׁד vastator, vastatio. *r.* שָׁדַד vastavit. בְּהֵמָה bestia, jumentum. חָתַת consternatus fuit. *H.* con-

Digitized by Google

contrivit. 3. *f. H.* (18) יעל *H.* profuit. 3. *præt. H.* & *inf. H.* פֶּסֶל sculptile. *r.* פָּסַל sculpsit. יוצר fictor, formator. *r.* יָצַר finxit. מַסֵּכָה fusio. *r.* נָסַךְ fudit, libavit. מורה doctor. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus est. בָּטַח confisus est. אֱלִילִים idola. אִלֵּם mutus.

19 קִיץ tædere. *H.* evigilare. *imp. H.* עור evigilare. *imp. k. fœm.* אֶבֶן lapis. דּוּמָם silens. *r.* דום silere. יָרָה jecit. *H.* docuit. 3. *f. H.* תָּפַשׂ occupavit. *part. Paul.* זָהָב aurum. כֶּסֶף argentum, *r.* כָּסַף appetivit. קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit.

20 הֵיכָל palatium, templum. קֹדֶשׁ sanctitas. *r.* קָדַשׁ sanctus est. הָסָה *P.* siluit. *imp. P.* פָּנִים facies.

CAP. III.

1 תְּפִלָּה oratio. *r.* פלל *P.* judicavit. *Hithp.* precatus est. נָבִיא propheta. *r.* נָבָא *N.* prophetavit. שִׁגָּיוֹן cantio erratica. *pl.* שִׁגְיוֹנוֹת. *r.* שָׁגָה erravit.

2 שָׁמַע audivit. 1. *præt. k.* שֵׁמַע fama. יָרֵא timuit. 1. *præt. k.* פֹּעַל opus. *r.* פָּעַל operatus est. קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit. שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה iteravit. חָיָה vixit. 2. *imp. P.* יָדַע scivit. *H.* notum fecit. 2. *f. H.* רֹגֶז commotio. *r.* רָגַז commotus est. רַחַם misericordia. *r.* רָחַם misertus est. *inf. P.* זָכַר recordatus fuit. 2. *f. k.* (*k*) אֱלוֹהַּ Deus. קָדוֹשׁ sanctus. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit. הַר mons. כָּסָה texit. שָׁמַיִם cœlum. הוד decus, gloria. תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. מָלֵא plenus fuit. 3. *præt. k.*

4 נֹגַהּ splendor. *r.* נָגַהּ splenduit. אור lux. *r.* אור lucidum esse. קֶרֶן cornu, radius splendens. *r.* קָרַן radiavit. יָד manus. חֶבְיוֹן absconsio. *r.* חָבָה & חָבָא abscondit se. עוז robur. *r.* עָזַז roboravit.

5 יָלַךְ ivit. 3. *f. k.* דֶּבֶר pestis. *r.* דָּבַר locutus est. יָצָא exivit. 3. *f. k.* רֶשֶׁף pruna ignita, carbo. רֶגֶל pes. *r.* רָגַל obtrectavit.

6 עָמַד stetit. מָדַד mensus est. 3. *f. P.* נָתַר saliit, subsiliit. 3. *f. H.* גוי gens. פוץ spargere se. 3. *f. Hithp.* הַר, הָרַר mons.

mons. עַד æternitas. שָׁחַח curvavit, dejecit ſe.
3. *præt. k.* גִּבְעָה collis. עוֹלָם ſeculum. *r.* עלם *N.*
latitavit. הֲלִיכָה itio, iter. *r.* הָלַךְ ivit.
7 אֹהֶל tentorium. רָגַז commotus eſt. 3. *f. k.* יְרִיעָה au-
læum. *r.* יָרַע malus fuit. (8) נָהָר fluvius. *r.* נָהַר
confluxit. חָרָה arſit, ira accenſus fuit. אַף facies,
naſus. יָם mare. עֶבְרָה excandeſcentia. *r.* עָבַר
tranſivit. רָכַב equitavit. 2. *f. k.* סוּס equus. מֶרְכָּבָה
currus. יְשׁוּעָה ſalus. *r.* ישע *H.* ſalvavit.
9 עֶרְוָה & עֶרְיָה retectio, nudata. עור evigilare. *it.* nu-
dum eſſe. 3. *f. N.* קֶשֶׁת arcus. שְׁבוּעָה juramentum.
r. שבע *N.* juravit. מַטֶּה tribus. *r.* נָטָה inclinavit.
בָּקַע rupit, diſrupit. 3. *f. P.*
10 חוּל parturire, dolere, contremiſcere. 3. *f. H.* זֶרֶם inun-
datio. *r.* זָרַם inundavit. עָבַר tranſivit. נָתַן dedit.
תְּהוֹם abyſſus. קוֹל vox. רוֹם altitudo. *r.* רום al-
tum eſſe. יָד manus. נָשָׂא tulit, ſuſtulit.
11 שֶׁמֶשׁ ſol. יָרֵחַ luna. עָמַד ſtetit. זְבוּלָה habitaculum. *r.*
זָבַל habitavit. חֵץ ſagitta. *r.* חָצַץ diſcidit. הָלַךְ am-
bulavit, ivit. 3 *f. P.* נֹגַהּ ſplendor. *r.* נָגַהּ ſplenduit.
בָּרָק fulgur. *r.* בָּרַק fulguravit. חֲנִית haſta. *r.* חָנָה
caſtra metatus eſt. (12) זַעַם indignatio, ira. זָעַם
indignatus fuit. צָעַד progreſſus eſt, procedit. 2. *f. k.*
אַף ira, vultus, naſus. *r.* אָנַף iratus fuit. דוּשׁ tritura-
re. 2. *f. k.* (13) יָצָא exivit. 2. *præt. k.* יֵשַׁע ſalus. *r.*
ישע *H. part.* מָשִׁיחַ unctus. *r.* מָשַׁח unxit. מָחַץ per-
cuſſit. רֹאשׁ caput. בַּיִת domus. רָשָׁע improbus. *r.*
רָשַׁע improbus fuit. עָרָה nudavit. *inf. k.* יְסוֹד funda-
mentum. *r.* יָסַד fundavit. צַוָּאר collum. *r.* צור ob-
ſidere, arctare. (14) נָקַב perforavit, expreſſe nomi-
navit מַטֶּה baculus, tribus. *r.* נָטָה. פְּרָזִי paganus. סָעַר
procellis agitatus fuit. 3. *f. k.* פוּץ diſpergi. *inf. H.*
עֲלִיצוּת exſultatio. *r.* עָלַץ exſultavit. אָכַל comedit.
inf. k. עָנִי afflictus. *r.* עָנָה reſpondit. *it.* afflixit.
מִסְתָּר latibulum, occultum. *r.* סָתַר latuit. (15) דָּרַךְ
calcavit. חֹמֶר lutum. *r.* חָמַר turbavit, bituminavit.
16 רָגַז commotus eſt. 3. *f. k.* בֶּטֶן venter. צָלַל tinnivit, pal-
pitavit. 3. *præt. k.* שָׂפָה labium. רָקָב putredo. *r.*
רקב

רָקָב putridus fuit. עֶצֶם os. *r.* עָצַם roboravit. תַּחַת ſub, ſubter. נוּחַ quieſcere. 1. *f. k.* צָרָה anguſtia. *r.* צור obſidere. עָלָה aſcendit. *inf. k.* גָּדַד graſſatus, depopulatus eſt, excidit. 3. *f. k.*

17 תְּאֵנָה ficus. פָּרַח floruit. 3. *f. k.* יְבוּל proventus. *r.* יבל *H.* attulit. גֶּפֶן vitis. כָּחַשׁ mentitus fuit. מַעֲשֶׂה opus. *r.* עָשָׂה fecit. זַיִת oliva, olea. שְׁדֵמָה arvum, ager. גָּזַר exſcidit, ſecuit. מִכְלָה caula. *r.* כָּלָא clauſit. צֹאן grex, oves. בָּקָר bos. *r.* בִּקֵּר quæſivit. רֶפֶת bovile.

18 עָלַז exſultavit. 1. *f. k.* גִּיל exſultare. 1. *f. H.*

19 חַיִל robur, fortitudo. שׂוּם ponere. 3. *f. H.* אַיָּלָה cerva. בָּמָה excelſum. מְנַצֵּחַ præfectus. *r.* נצח *P.* vicit, præfuit. *part. P.* נְגִינָה pulſatio fidium. *al.* inſtrumentum. *al.* melodia. *r.* נָגַן manu pulſavit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

ZEPHANIÆ CAP. I.

1 דָּבָר verbum. *r.* דִּבֵּר dixit. בֵּן filius. *r.* בָּנָה ædificavit. מֶלֶךְ rex. *r.* מָלַךְ regnavit.

2 אָסַף congregavit. *inf. k* & 1. *f. H.* אֲדָמָה terra. *r.* אָדַם ſplenduit, rubuit. נְאֻם dixit. *part. Pabul. conſtr.*

3 בְּהֵמָה beſtia. עוֹף volatile. *r.* עוּף volare. שָׁמַיִם cœlum. דָּג piſcis. *r.* דוּג piſcari. יָם mare. מַכְשֵׁלָה ruina, offendiculum. *r.* כָּשַׁל impegit. רָשָׁע improbus. *r.* רָשַׁע improbus fuit. כָּרַת abſcidit, diſcidit. 1. *præt. H.*

4 נָטָה extendit ſe. 1. *præt. k.* יָד manus. יָשַׁב ſedit, habitavit. *part. k.* מָקוֹם locus. *r.* קוּם ſurrexit. שְׁאָר reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. שֵׁם nomen. כְּמָרִים ſacrificuli. *r.* כמר *N.* incaluit. כֹּהֵן ſacerdos. *r.* כהן *P.* ſacerdotem egit.

5 שָׁחָה abjecit, incurvavit ſe. *part. Hithp.* גָּג tectum. צָבָא miniſterium, exercitus. *r.* צָבָא militavit. שבע *N.* juravit. *part. N.*

6 סוּג avertere ſe. *part. N.* בִּקֵּשׁ quæſivit. דָּרַשׁ inquiſivit. 3. *præt. k.*

7 הָסָּה ſiluit. *imp. P.* W. r. 33. p. 135. קָרוֹב propinquus. *r.*
קָרַב appropinquavit. כּוּן aptare, diſponere. 3. *præt. H.*
זֶבַח ſacrificium. *r.* זָבַח ſacrificavit. קָדַשׁ ſanctus fuit.
P. ſanctificavit. קָרָא vocavit. *part. Paul.*
8 שַׂר princeps. *r.* שׂוּר principatum tenuit. לָבַשׁ veſtivit.
ſe, indutus fuit. *part. k.* מַלְבּוּשׁ indumentum. נָכְרִי
alienus. *r.* נָכַר alienus fuit. (9) דָּלַג ſubſiliit.
part. k. מִפְתָּן limen. מָלֵא plenus fuit. *part. P.* בַּיִת
domus. חָמָס violentia. *r.* חָמַס abſtulit violenter.
מִרְמָה dolus. *r.* רָמָה jecit. (10) צְעָקָה clamor.
r. צָעַק clamavit. שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æſtimavit.
יְלָלָה ejulatus. *r.* ילל *H.* ejulavit. מִשְׁנֶה duplum,
ſecundanum. *r.* שָׁנָה iteravit. שֶׁבֶר confractio. *r.*
שָׁבַר confregit. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל magnus fuit.
גִּבְעָה collis. (11) ילל *imp. H.* יָשַׁב ſedit, habi-
tavit. דָּמָה ſimilis fuit. *N.* exciſus fuit. כָּרַת exſci-
dit. נְטִילִים portatores. *r.* נָטַל levavit. כֶּסֶף argen-
tum. *r.* כָּסַף appetivit. (12) עֵת tempus. *r.* עָתַת
tempeſtive elocutus eſt. חָפַשׂ perſcrutatus eſt. 1. *f. P.*
נֵר lucerna. אֱנוֹשׁ homo. *r.* אָנַשׁ ægrum fuit. קָפָא
concrevit, coagulatus fuit. *part. k.* שְׁמָרִים fæces. *r.*
שָׁמַר cuſtodivit, reſervavit. לֵבָב cor. יָטַב bonus
fuit. 3. *f. H.* רוּעַ malum eſſe. 3. *f. H.*
13 חַיִל robur, opes. מְשִׁסָּה direptio. *r.* שָׁסַס deprædatus
eſt. שְׁמָמָה deſolatio. *r.* שָׁמַם deſolavit. בָּנָה ædi-
ficavit. נָטַע plantavit. כֶּרֶם vinea. שָׁתָה bibit.
3. *f. k.* יַיִן vinum. (14) מָהֵר feſtinus. *r.* מָהַר
dotavit, feſtinavit. מַר amarus. *r.* מָרַר amarus fuit.
צָרַח clamavit. *part. k.* גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר valuit.
15 עֶבְרָה excandeſcentia. *r.* עָבַר tranſivit. צָרָה anguſtia.
r. צוּר obſidere. מְצוּקָה anguſtia. *r.* צוּק arctari.
שׁוֹאָה vaſtatio tumultuoſa. *r.* שָׁאָה vaſtatus eſt.
מְשׁוֹאָה devaſtatio. חשֶׁךְ tenebræ. *r.* חָשַׁךְ obſcurus
fuit. אֲפֵלָה caligo. עָנָן nubes. עֲרָפֶל caligo. *r.*
עָרַף decollavit, deſtruxit.
16 שׁוֹפָר buccina. *r.* שָׁפַר pulchrum fuit. תְּרוּעָה clangor.
r. ריע *H.* clanxit. עִיר urbs. *r.* עוּר evigilare.
בָּצַר præcidit, vindemiavit. *P.* munivit. *part. Paul.*

פנה

פִּנָּה angulus. גְּבֹהָה altus. r. גָּבַהּ altus fuit.

17 אצר obsidere. 1. *præt. H.* הָלַךְ ambulavit. עִוֵּר cæcus. r. עור evigilare. חָטָא peccavit. שָׁפַךְ fudit. דָּם sanguis. עָפָר pulvis. לחום cibus, caro. r. לָחַם edit. גָּלָל stercus. r. גָּלַל volvit.

18 זָהָב aurum. יָכֹל potuit. 3. *f. k.* נצל *N.* eripuit se. *inf. H.* קִנְאָה zelus, invidia. r. קנא *P.* zelotypus fuit. כָּלָה consummatio. r. כָּלָה consumtus fuit. בהל *N.* perturbatus, territus fuit, festinavit. *part. N.* עָשָׂה 3. *f. k.*

CAP. II.

1 קָשַׁשׁ collegit, excussit, inquisivit. *imp. k. & Hithp.* גוי gens. כָּסַף appetiit. *part. N.*

2 טֶרֶם nondum. יָלַד genuit, peperit. *inf. k.* חק decretum. r. חָקַק descripsit. מוץ gluma. עָבַר transivit. חָרוֹן æstus iræ. r. חָרָה arsit. אַף ira. r. אָנַף iratus fuit. (3) בִּקֵּשׁ *P.* quæsivit. עָנָו mansvetus. r. עָנָה respondit, afflictus fuit. מִשְׁפָּט judicium. r. שָׁפַט judicavit. פָּעַל operatus est, fecit. צֶדֶק justitia. r. צָדַק justus fuit. עֲנָוָה mansuetudo. r. עָנָה. אוּלַי fortassis, forsan. סָתַר abscondit se. 2. *f. N.*

4 עָזַב reliquit, dereliquit. *part. Paul.* שְׁמָמָה desolatio. r. שָׁמַם desolavit. צָהֳרַיִם meridies. r. צהר luxit. גָּרַשׁ expulit. 3. *f. P.* עָקַר eradicavit. 3. *f. N.*

5 הוי ah, væ. יָשַׁב sedit, consedit. *part. k.* חֶבֶל corruptio, laqueus, portio. r. חָבַל pigneratus est. יָם mare. אָבַד periit. 1. *præt. H.* (6) נָוֶה habitaculum, caula. r. נָוָה inhabitavit. כְּרוֹת *f. pl.* fissuræ, caulæ. r. כָּרָה paravit, fodit. רָעָה pavit se. *part. k.* רֹעֶה pastor. גָּדֵר *m.* גְּדֵרָה *f.* murus, septum. r. גָּדַר sepsit. צאן oves, grex.

7 שְׁאֵרִית reliquiæ. r. שָׁאַר reliquus fuit. עֶרֶב vespera. r. עָרַב miscuit. רָבַץ cubuit, succubuit. 3. *f. k.* שׁוּב reverti. *H.* redire facere, reducere. שְׁבוּת reversio. *al.* captivitas. r. שׁוּב reverti, *vel* שָׁבָה captivum duxit.

8 שָׁמַע audivit. חֶרְפָּה opprobrium. r. חָרַף probro expo-
ſuit. גִּדּוּפִים contumeliæ. r. גָּדַף blaſphemavit. בֵּן
filius. r. בָּנָה ædificavit. גָּדַל magnus fuit. 3. f. H.
גְּבוּל terminus. r. גָּבַל terminavit.
9 חַי vivens. r. חָיָה vixit. מִמְשַׁק derelictio. r. מָשַׁק &
שָׁבַק reliquit, dimiſit. חָרוּל urtica. מִכְרֶה fodina.
r. כָּרָה fodit. מֶלַח ſal. r. מָלַח ſalivit. עוֹלָם ſecu-
lum. r. עלם N. latitavit. בָּזַז deprædatus eſt. 3. f. k.
יֶתֶר reſiduum. r. יתר reliquit. נָחַל poſſedit. 3. f. k.
10 תַּחַת ſub, pro. גָּאוֹן ſuperbia. r. גָּאָה altus fuit. גָּדַל
magnus fuit. 3. f. H. (11) נוֹרָא reverendus. רָזָה
emaciavit. שָׁחָה abjecit. Hithp. incurvavit ſe. 3. f.
Hithp. W. r. 33. p. 131. מָקוֹם locus. r. קוּם ſurgere.
אִי inſula. (12) כּוּשִׁי æthiops. חָלָל confoſſus.
r. חָלַל vulneratus fuit. חֶרֶב gladius. r. חָרֵב ſicca-
tus fuit. (13) נָטָה inclinavit, extendit ſe. 3. f. k.
יָד manus. צָפוֹן ſeptentrio. r. צָפַן abſcondit. אָבַד
3. f. P. צִיָּה ſiccitas, locus aridus. מִדְבָּר deſertum.
r. דָּבַר locutus fuit. (14) רָבַץ cubuit, ſuccubuit.
עֵדֶר grex. r. עָדַר ordinavit. חַיָּה vivens, fera. r. חָיָה
vixit. קָאַת pelicanus. r. קוֹא vomere. קִפּוֹד ana-
taria, ericius. r. קפד P. præcidit. כַּפְתּוֹר malograna-
tum, ſphærula. לוּן pernoctare. 3. fut. H. שׁוּר ca-
nere. 3. f. P. חַלּוֹן feneſtra. r. חָלַל perforatus eſt.
חֹרֶב ſiccitas. r. חָרֵב ſiccatus fuit. סַף limen. ספף
Hithp. in limine fuit. אֶרֶז cedrus. עָרָה nudavit.
3. *præt.* P.
15 עִיר urbs. עַלִּיז exultabundus. r. עָלַז exultavit. בֶּטַח
fiducia, ſecure. r. בָּטַח fiſus eſt. לֵבָב cor. אֶפֶס de-
fectus, finis. *it.* niſi, præter. שַׁמָּה res ſtupenda, de-
ſolatio. r. שָׁמֵם. מַרְבֵּץ accubitus, cubile. r. רָבַץ cu-
buit. שָׁרַק ſibilavit. נוּעַ movere ſe. 3. f. H.

CAP. III.

1 הוֹי væ. רָאָה vidit. *part. Hoph.* מוֹרְאָה monſtroſa, in-
quinata. *al.* מֻרְאָה ingluvies. *r. al. ex* מָרָה rebellis
fuit. *part. k. al. r.* יָרֵא timuit. *part. Hoph.* גָּאַל rede-
mit,

Digitized by

mit, pollutus fuit. *part.* *N.* עִיר urbs. יָנָה vi oppressit. *part. k. al.* יוֹנָה columba.

2 לָקַח sumsit, accepit. מוּסָר eruditio, castigatio. *r.* יָסַר castigavit, erudivit. בָּטַח fisus est. קָרַב appropinquavit, accessit. (3) שַׂר princeps. *r.* שׂוּר principatum gerere. קֶרֶב medium. אֲרִי leo. *pl. f.* אֲרָיוֹת leænæ. *r.* אָרָה carpsit. שָׁאַג rugiit. *part. k.* שֹׁפֵט judex. *r.* שָׁפַט judicavit. זְאֵב lupus. עֶרֶב vespera. *r.* עָרַב miscuit. גָּרַם contrivit ossa. בֹּקֶר diluculum, mane. *r.* בקר *P.* quæsivit.

4 נָבִיא propheta. *r.* נבא *N.* prophetavit. פֹּחֲזִים instabiles, leves, superbi. אֱנוֹשׁ vir. *r.* אָנַשׁ ægrum fuit. בֹּגְדוֹת perfidiæ. *r.* בָּגַד prævaricatus fuit. כֹּהֵן sacerdos. *r.* כָּהַן *P.* sacerdotem egit. חָלַל perfossus est. *P.* profanavit. קֹדֶשׁ sanctitas. *r* קָדַשׁ sanctus fuit. חָמַס abripuit violenter, vim fecit. תּוֹרָה lex, forma, ratio. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. (5) צַדִּיק justus. *r.* צָדַק justus fuit. עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל inique egit. מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. נָתַן dedit. אוֹר lux. *r.* אוֹר lucidum esse. עָדַר ordinavit. *N.* defuit. 3. *præt. N.* יָדַע scivit. *part. k.* עַוָּל iniquus. *r.* עָוַל. בֹּשֶׁת pudor. *r.* בּוֹשׁ erubescere. (6) כָּרַת exscidit. שָׁמַם desolavit. 3. *præt. N.* פִּנָּה angulus. חָרַב desolatus fuit. 1. *præt. H.* חוּץ platea, foras. עָבַר transiit. צָדָה insidiatus est. *N.* vastatus est. 3. *præt. N.* עִיר urbs. אִישׁ vir. (7) אַךְ tantum, tantummodo. יָרֵא timuit. 2. *imp. k.* לָקַח accepit. 3. *f. k.* מוּסָר eruditio. *r.* יָסַר castigavit. מָעוֹן habitaculum. *r.* עוֹן. אָכֵן profecto, certe. שׁכם *H.* matutinavit, diluculavit. שָׁחַת *P.* corrupit. עֲלִילָה actio, opus. *r.* עלל *P.* fecit.

8 חָכָה expectavit. *imp. P.* עַד præda. *r.* עָדַד spoliavit. אָסַף congregavit. קָבַץ collegit. מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. שָׁפַךְ fudit, effudit. זַעַם indignatio. *r.* זָעַם indignatus fuit. קִנְאָה zelus. *r.* קנא *P.* zelotypus fuit. אָכַל comedit. 3. *f. N.*

9 הָפַךְ vertit, convertit se. שָׂפָה labium. בָּרַר expurgavit, elegit. *part. Paul.* עָבַד servivit. שְׁכֶם humerus.

rus. *r.* שכם *H.* matutinavit. (10) עֵבֶר transitus. *r.* עָבַר transivit. נָהָר fluvius. *r.* נָהַר confluxit. בַּת filia. בָּנָה ædificavit. פוץ dispergi. *part. Paul. pl. cum aff.* v. W. r. 36. p. 148. יבל *H.* attulit. 3. *f.* *H.* מִנְחָה munus, donum. *r.* מנח.

11 בוש erubescere, pudefieri. 3. *f. k.* פָּשַׁע prævaricatus est. אָז tunc. סור recedere. *H.* amovere. 1. *f. H.* קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit. עַלִּיז exultabundus. *r.* עָלַז exultavit. גַּאֲוָה elatio, superbia. *r.* גָּאָה altus fuit, superbivit. יָסַף addidit, adjecit. 3. *f. H.* גָּבַהּ altum fuit. *inf. k.* (12) שָׁאַר reliquus fuit. עָנִי afflictus, pauper. *r.* עָנָה respondit. *P.* afflixit. דַּל exhaustus, tenuis. *r.* דָּלַל exhaustus fuit. חָסָה confugit, recepit se, speravit.

13 שְׁאֵרִית residuum, reliquiæ. עַוְלָה iniquitas. *r.* עול *P.* inique egit. כָּזָב mendacium. *r.* כָּזַב mentitus est. מָצָא invenit. 3. *f. P.* פֶּה os. לָשׁוֹן lingua. תַּרְמִית dolus. *r.* רָמָה jecit. רָעָה pavit. רָבַץ cubuit, succubuit. חָרַד tremuit. *part. H.*

14 רָנַן cecinit clara voce. 2 *imp. k.* ריע *H.* clanxit. 2. *imp. H.* שָׂמַח lætatus fuit. עָלַז exsultavit. *imp. k. fœm.*

15 סור recedere. *H.* removere. פָּנָה aspexit. *H.* avertit. 3. *præt. P.* אֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est.

16 רָפָה remisit. (17) גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר valuit. ישע *H.* salvavit, servavit. 3. *f. H.* שׂוּשׂ gaudere 3. *f. H.* שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus est. חָרַשׁ aravit, tacuit, acquievit. אַהֲבָה amor. *r.* אָהַב dilexit. גּיל exsultare. רִנָּה cantio. *r.* רָנַן.

18 יגה *H.* mœrore affecit. *part. N.* מוֹעֵד tempus statutum, conventus solennis. *r.* יָעַד indixit. אָסַף collegit. מַשְׂאֵת onus. *r.* נָשָׂא tulit. חֶרְפָּה opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit.

19 עָשָׂה fecit. עָנָה respondit. *P.* afflixit. *part. P.* צָלַע claudicans. נָדַח impulit. *part. N.* תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. שֵׁם nomen. בֹּשֶׁת pudor. *r.* בוש erubescere.

20 בוא venire. *H.* adducere. 1. *f. H.* שוב reverti. *inf. K.* עַיִן oculus.

CHAG-

Digitized by Google

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

CHAGGAI. CAP. I.

1 שְׁנַת annus. *r.* שָׁנָה iteravit. מֶלֶךְ rex. *r.* מָלַךְ regna-
vit. חֹדֶשׁ novilunium, mensis. *r.* חדש *P.* innovavit,
renovavit. דְּבַר verbum. *r.* דִּבֵּר locutus est. יַד ma-
nus. נָבִיא propheta. *r.* נבא *N.* prophetavit. בֶּן fi-
lius. *r.* בָּנָה ædificavit. פֶּחָה, פַּחַת dux, princeps.
כֹּהֵן sacerdos. *r.* כהן *P.* sacerdotem egit. גָּדוֹל ma-
gnus. *r.* גָּדַל magnus fuit. (2) אָמַר dixit. *inf. k.*
עָם populus. *r.* עָמַם texit. עֵת tempus. *r.* עָתַת
tempestive elocutus est. בּוֹא venire, advenire. בֵּית
domus. בָּנוֹת ædificavit. *inf. P.* (4) יָשַׁב habita-
vit. *inf. k.* סָפַן texit. obtexit. *part. Paul.* חָרֵב siccus,
desolatus. *r.* חָרַב siccatus, devastatus fuit.
5 שׂוּם ponere, apponere. 2. *imp. H.* לֵבָב cor. דֶּרֶךְ via.
r. דָּרַךְ calcavit. (6) זָרַע seminavit. 2. *præt. K.*
רָבָה multiplicavit. *inf. H. adv.* multum. בּוֹא venire.
H. adduxit. *inf. H.* מְעַט paucitas, parum. *r.* מָעַט pa-
rum fuit. אָכַל comedit. *inf. k.* שָׂבַע satiatus est. *inf. k.*
שָׁתָה bibit. *inf. k.* W. r. 33. p. 128. שָׁכַר inebriatus est.
part. P. בּוֹשׁ erubescere, pudesieri. לָבַשׁ induit.
חָמַם calefactus fuit. *inf. k.* שָׂכַר mercede conduxit.
part. H tph. צְרוֹר fasciculus, loculus. *r.* צָרַר liga-
vit. נָקַב perforavit. *part. Paul.*
8 עָלָה ascendit. 2. *imp. k.* הַר mons. עֵץ lignum. רָצָה
placuit, gratum fuit. 3. *f. k.* כָּבַד gravis fuit. *N.* honora-
tus fuit. 1. *f. N.* (9) פָּנָה vertit faciem, aspexit. *inf. k.*
נָפַח spiravit, sufflavit. נָאַם dixit. *part. Paul.* רָץ
cursor. *r.* רוּץ currere. אִישׁ vir.
10 כָּלָא clausit. שָׁמַיִם cœli. טַל ros. *r.* טלל *P.* texit, ob-
texit. יְבוּל proventus. *r.* יבל *H.* attulit.
11 קָרָא vocavit. 1. *f. k.* חֹרֶב siccitas, desolatio. *r.* חָרֵב siccus
fuit. הַר mons. דָּגָן frumentum. תִּירוֹשׁ mustum.
r. יָרַשׁ jure hæreditario possedit. יִצְהָר oleum. יָצָא
exivit, prodiit. 3. *f. H.* אֲדָמָה terra. *r.* אָדַם nituit,
rubuit. אָדָם homo. בְּהֵמָה bestia. יְגִיעַ labor. *r.*
יָגַע laboravit, fatigatus fuit. כַּף curvatura, man...

Digitized by Google

r. כָּפַף curvavit. (12) שָׁמַע audivit, obedivit.
שְׁאֵרִית reliquiæ. r. שָׁאַר reliquus fuit. קוֹל vox.
שָׁלַח misit, emisit. יָרֵא timuit. 3. f. k. פָּנִים facies.
r. פָּנָה aspexit.
13 מַלְאָךְ legatus, nuncius, angelus. r. לאך. מַלְאֲכוּת legatio.
14 עוּר evigilare. H. excitare. 3. f. H. רוּחַ spiritus. r. רָוַח
respiravit. בּוֹא venire. עָשָׂה fecit. מְלָאכָה opus.
r. לאך.

CAP. II.

1 חֹדֶשׁ novilunium, mensis. r. חָדַשׁ innovavit, renovavit.
יָד manus. נָבִיא propheta. r. נבא N. prophetavit.
2 נָא quæso. בֵּן filius. r. בָּנָה ædificavit. פֶּחָה, פַּחַת dux,
princeps. כֹּהֵן sacerdos. r. כהן P. sacerdotem egit.
גָּדוֹל magnus. r. גָּדַל magnus fuit. שְׁאֵרִית reliquiæ.
r. שָׁאַר reliquus fuit. עַם populus. r. עָמַם texit.
3 רָאָה vidit. בַּיִת domus. כָּבוֹד gloria, honor. r. כָּבֵד
gravis fuit. P. honoravit. רִאשׁוֹן prior. אַיִן non.
עַיִן oculus. (4) חָזַק invaluit, roboratus fuit.
2. imp. k. כֹּל omnis. r. כָּלַל perfecit. עָשָׂה fecit.
5 כָּרַת cecidit, fœdus pepigit. יָצָא exivit. inf. k. מִצְרַיִם
Mizraim, Ægyptus. רוּחַ spiritus. r. רָוַח respiravit.
עָמַד stetit. part. fœm. k. תָּוֶךְ medium. יָרֵא timuit. 3. f. k.
6 מְעַט paucitas, parum. r. מָעַט parum fuit. רָעַשׁ movit,
commovit se. part. H. שָׁמַיִם cœlum. אֶרֶץ terra.
יָם mare. חָרָבָה siccitas, siccum. r. חָרֵב siccatus, vastatus fuit. (7) גּוֹי gens. בּוֹא venire. חֶמְדָּה
desiderium, res desiderabilis. r. חָמַד desideravit. מָלֵא
plenus fuit. 1. præt. H.
8 כֶּסֶף argentum. r. כָּסַף appetivit. זָהָב aurum.
9 אַחֲרוֹן posterior. מָקוֹם locus. r. קוּם. נָתַן dedit 3. f. k.
שָׁלוֹם pax, prosperitas. r. שָׁלַם completus est.
10 שָׁנָה annus. r. שָׁנָה iteravit. (11) שָׁאַל quæsivit,
rogavit. נָא quæso. תּוֹרָה forma, ratio, lex. r. יָרָה
jecit. H. docuit. (12) הֵן ecce. נָשָׂא tulit. 3. f. k.
אִישׁ vir. בָּשָׂר caro. קֹדֶשׁ sanctitas. r. קָדַשׁ. כָּנָף
ala.

Digitized by Google

nla. בֶּגֶר perfidia, veſtimentum. r. בָּגַר perfide egit. נָגַע tetigit. לֶחֶם panis. r. לָחַם edit, pugnavit. נָזִיד juſculum, pulmentum. r. נוּד H. coxit. יַיִן vinum. שֶׁמֶן pinguedo, oleum. r. שָׁמֵן pinguis fuit. מַאֲכָל cibus, eſca. r. אָכַל comedit. עָנָה reſpondit. 3. f. k.

13 טָמֵא pollutus, impurus. r. טָמֵא impurus fuit. נֶפֶשׁ anima.

14 מַעֲשֶׂה factum, opus. r. עָשָׂה. קָרַב appropinquavit. H. obtulit: 3. f. H.

15 הֵיכָל palatium, templum.

16 הָיָה *inf* k. עֲרֵמָה acervus. r. עָרַם calliditate uſus fuit. יֶקֶב torcular. חָשַׂף nudavit, hauſit. פּוּרָה torcular.

17 נכה H. percuſſit. שִׁדָּפוֹן aduſtio. r. שדף. יֵרָקוֹן rubigo. r. יָרַק ſpuit. בָּרָד grando. r. בָּרַד grandinavit.

18 יָסַד fundavit. 3. *præt. Pyal.*

19 עוֹד adhuc. זֶרַע ſemen. r. זָרַע ſeminavit. מְגוּרָה horreum. r. גּוּר commorari. גֶּפֶן vitis. תְּאֵנָה ficus. רִמּוֹן malum punicum, malogranatum. עֵץ arbor, lignum. זַיִת olea, oliva. בָּרַךְ genu flexit, benedixit. 1. f. P.

22 הָפַךְ vertit, evertit. כִּסֵּא ſolium, thronus. מַמְלָכָה regnum. r. מָלַךְ regnavit. שמד H. perdidit. חֹזֶק robur. r. חָזַק invaluit, roboratus fuit. מֶרְכָּבָה currus. r. רָכַב equitavit. *part.* k. יָרַד deſcendit. סוּס equus. אִישׁ vir. חֶרֶב gladius. r. חָרַב ſiccatus, vaſtatus fuit. אָח frater.

23 לָקַח accepit. 1. f. k. עֶבֶד ſervus. עָבַד ſervivit. שׂוּם ponere. חוֹתָם ſigillum. r. חָתַם ſignavit. בָּחַר elegit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

ZACHARIAS.

CAP. I.

1 חֹדֶשׁ menſis. שְׁמִינִי octavus. שְׁמֹנָה octo. נָבִיא *m.* propheta. r. נָבָא N. prophetavit.

2 קָצַף efferbuit, ſpumavit. קֶצֶף ira fervens.

3 שׁוּב reverti. *imp. k.* נְאֻם dixit. *nomen part. Paul. conſtr.* נְאֻם dictum. (4) רִאשׁוֹן prior, primus. דֶּרֶךְ

Via.

via. עֲלִילָה actio, opus. מַעֲלָלִים actiones. r. עולל P. fecit, operatus est. קָשַׁב auscultavit, attendit.
5 אָב pater. (6) חֹק m. חֻקָּה f. statutum. r. חָקַק descripsit, statuit. צִוָּה præcepit. עֶבֶד servus. נשג H. הִשִּׂיג attigit, assecutus fuit. זָמַם cogitavit, molitus fuit. עַשְׁתֵּי unus, unum. r. עָשַׁת nitidus fuit. Hithp. cogitavit. (8) רָאָה vidit, prævidit. 1. præt. k. רָכַב equitavit. סוּס equus. אָדֹם ruber, rufus. הֲדַס myrtus. מְצֻלָה profunditas. r. צול. שְׂרֻקִּים vites selectæ, varii coloris. h. l. de equis varii coloris, fuscis &c. r. שׂרק. לָבָן albus. (10) עָנָה respondit. 3. f. k. עָמַד stetit. part. k. שָׁלַח misit. הָלַךְ ivit.
11 יָשַׁב sedit. שָׁקַט quievit, tranquillus fuit. part. fœm. k.
12 רִחַם dilexit, misertus est. רֶחֶם uterus. זָעַם indignatus fuit, detestatus fuit.
13 נִחֻמִים consolationes, consolatoria. r. נָחַם solatus fuit. it. pœnituit. (14) קִנֵּא zelo affectus fuit, zelavit. קִנְאָה zelus, invidia. (15) גּוֹי gens. שַׁאֲנָן tranquillus. r. שאן P. gem. radicali שַׁאֲנַן tranquillus fuit. מְעַט paululum. עָזַר juvit, auxiliatus est.
16 שׁוּב reverti. 1. præt. K. רַחַם misericordia. pl. רַחֲמִים miserationes. בָּנָה ædificavit. 3. f. N. קָו & קַו linea, regula, sic etiam cum ה, קָוֶה linea. נָטָה inclinavit, extendit se. 3. f. N.
17 פּוּץ spargi, dispergi. 3. f. k. בָּחַר elegit, selegit.

CAP. II.

1 נָשָׂא tulit. 1. f. k. עַיִן oculus. רָאָה vidit. 1. f. k. קֶרֶן cornu. (2) זָרָה ventilavit, sparsit. 3. præt. P.
3 חָרָשׁ faber. r. חָרַשׁ aravit, fabricavit, tacuit.
4 בּוֹא venire, part. k. עָשָׂה inf. k. כְּפִי secundum, pro ratione, juxta. פֶּה os. בּוֹא 3. f. k. חָרַד tremuit. inf. H. יָדָה jecit, dejecit. inf. P. גָּרָה inf. K.
5 חֶבֶל corruptio, funiculus. r. חָבַל pigneratus est, corrupit, perdidit. מַד m. מִדָּה f. mensura, dimensio. r. מָדַד mensus, dimensus fuit. inf. k.
5 רֹחַב latitudo. r. רָחַב dilatatus fuit. כַּמָּה secundum quid, quantus. אֹרֶךְ m. prorogatio, longitudo. r. ארך:

Digitized by Google

r. אָרַךְ prolongatus fuit. (7) יָצָא exivit. part. K. אַחֵר m. alius. קְרָאָה occurſus. r. קָרָה obvenit, occurrit. (8) רוּץ currere, accurrere. imp. k. נַעַר m. puer, famulus. לוֹ ille. פְּרָזוֹן pagus. פְּרָזוֹת f. pl. יָשַׁב ſedit, habitavit. 3. fœm. f. k. רוֹב multitudo. r. רָבַב. בְּהֵמָה & בְּהֵמַת c. beſtia, pecus. תָּוֶךְ m. medium. (9) חוֹמָה f. murus. אֵשׁ ignis. סָבִיב m. circuitus. כָּבוֹד m. gloria. r. כָּבֵד gravis fuit. (10) הוֹי heu, eheu. נוּס fugere. 2. imp. k. צָפוֹן ſeptentrio. r. צָפַן abſcondit. רוּחַ ſpiritus. פָּרַשׂ pandit, extendit.

11 מלט N. נִמְלַט eripuit. 2. fœm. imp. יָשַׁב part. fœm. k.

12 שָׁלַל ſpoliavit. נָגַע tetigit. בָּבָה pupilla. r. בוב.

13 נוף ſtillare. Hiph. הֵנִיף agitavit. part. H. שָׁלָל præda. עֶבֶד ſervus. r. עָבַד ſervivit. יָדַע cognovit. שָׁלַח miſit. (14) רָנַן cecinit, cantavit. imp. k. שָׂמַח lætatus fuit. imp. k. שָׁכַן habitavit.

15 לָוָה mutuatus eſt, adhæſit. 3. præt. N. רַב multus. שָׁכַן habitavit. (16) נָחַל poſſedit. חֵלֶק portio, pars. r. חָלַק diviſit. אֲדָמָה terra. conſtr. בָּחַר elegit.

17 הָסָה ſiluit. imp. P. W. r. 33. p. 135. בָּשָׂר m. caro. עוּר evigilare. 3. præt. N. W. r. 36. p. 158. מָעוֹן habitaculum. r. עוּן habitare.

CAP. III.

1 רָאָה vidit. 3. f. H. כֹּהֵן ſacerdos. r. כָּהַן ſacerdotem egit. עָמַד ſtetit. part. k. שָׂטָן ſatanas. r. שָׂטַן adverſatus fuit. יָמִין dextera.

2 גָּעַר increpavit. בָּחַר elegit. part. k. אוּד titio, torris. נצל N. נִצַּל evaſit, eruit, eripuit ſe. part. Hoph.

3 לָבַשׁ veſtivit ſe, induit. בֶּגֶד m. perfidia, veſtimentum. r. בָּגַד prævaricatus fuit. צֹאִים ſordidi. r. יָצָא exivit. (4) עָנָה reſpondit. 3. f. k. סוּר receſſit. 2. imp. H. עָבַר tranſivit. 1. præt. H. עָוֹן m. iniquitas. r. עָוָה. לָבַשׁ inf. H. מַחֲלָצוֹת f. pl. mutatoriæ veſtes, veſtimenta feſtiva. r. חָלַץ extraxit.

5 שׂוּם ponere. 3. f. H. צָנִיף m. cidaris. r. צָנַף circumvolvit. טָהוֹר mundus, purus. r. טָהַר purus fuit.

עוּר

Digitized by Google

6 עוּד *H.* teſtari. 3. *f. H.* (7) יָלַךְ 2. *f. k.* מִשְׁמֶרֶת cu-
ſtodia. *r.* שָׁמַר cuſtodivit. דּוּן judicare. 2. *f. H.*
חָצֵר atrium. מַהֲלָךְ iter. *r.* הָלַךְ ivit.
8 רֵעַ ſocius, amicus. מוֹפֵת prodigium, oſtentum. *r.* יָפַת.
בּוֹא venire. *H.* הֵבִיא adduxit. צֶמַח germen. *r.* צָמַח
germinavit. (9) אֶבֶן lapis. אֶחָד *m.* אַחַת *f.* unus, a.
שִׁבְעָה ſeptem. עַיִן oculus. פָּתַח aperuit. *part. P.*
פִּתּוּחַ apertio, ſculptura. מוּשׁ amovere, dolere.
10 קָרָא vocavit, clamavit. גֶּפֶן vitis. תְּאֵנָה ficus.

CAP. IV.

1 שׁוּב reverti. 3 *f. k.* עוּר evigilare. *H.* ſuſcitare. 3. *f. H.*
& *N.* שֵׁנָה ſomnus. *r.* יָשֵׁן dormivit.
2 רָאָה vidit. 1. *præt. k.* מְנוֹרָה candelabrum. זָהָב aurum.
כֹּל omnis. גֻּלָּה lecythus, phyala. *al.* גֻּל vas olea-
rium. *r.* גָּלַל volvit. נִיר & נֵר lucerna, lumen.
מוּצָקוֹת infundibula. *r.* יָצַק fudit, infudit.
3 זַיִת oliva. *pl.* זֵיתִים oleæ. יָמִין dextra. שְׂמֹאל ſiniſtra.
4 עָנָה reſpondit. 1. *f. k.*
6 חַיִל robur, virtus, exercitus. כֹּחַ vis, robur. רוּחַ ſpi-
ritus, ventus.
7 מִישׁוֹר planities, planum. *r.* יָשַׁר rectum fuit. תְּשֻׁאוֹת
fragores, tumultuationes, acclamationes. *r.* שָׁאָה va-
ſtatus, tumultuatus fuit. חֵן gratia. *r.* חָנַן gratioſus fuit.
9 יָסַד fundavit. 3. *f. k.* בָּצַע diviſit, quæſtum fecit. *Pih.*
perfecit, complevit.
10 בּוּז ſpernere. קָטָן parvus. שָׂמַח lætatus eſt. בְּדִיל ſtan-
num, perpendiculum. *r.* בדל *H.* ſeparavit. שׁוּט per-
agrare. *part. P.*
11 עָנָה 1. *f. k.* (12) שִׁבֳּלִים baccæ, ſpicæ. צַנְתְּרוֹת tubi,
canales, fiſtula, vas, *in quo calcantur olivæ.* הֵרִיק ריק *H.*
effudit, evacuavit. *part. H.*
14 יִצְהָר oleum. עָמַד ſtetit. אָדוֹן dominus.

CAP. V.

1 שׁוּב reverti. 1. *f. k.* נָשָׂא tulit, ſuſtulit. עַיִן oculus.
מְגִלָּה volumen. *r.* גָּלַל volvit. עוּף volare.

2 ארך longitudo. r. אָרַךְ. אַמָּה cubitus. רחב latitudo.
r. רָחַב (3) אָלָה exſecratio. r. אָלָה exſecratus eſt, juravit. יָצָא exiit. part. fœm. k. פָּנִים facies.
גָּנַב furatus eſt, abduxit. נָקָה mundus, innocens fuit.
N. innocentem ſe aſſeruit. נִשְׁבַּע juravit. part. N.
4 יָצָא 1. præt. H. גַּנָּב fur. שֶׁקֶר mendacium. r. שָׁקַר.
לוּן pernoctare, commorari. 3. fœm. præt. k. W. r. 36.
p. 147. תָּוֶךְ medium. בַּיִת domus. כָּלָה conſumſit, defecit. 3 præt. P. fœm. cum ſuff. הוּ. W. r. 49. p. 233.
עֵץ lignum.
7 כִּכָּר maſſa, fruſtum, talentum. עֹפֶרֶת plumbum. r. עָפַר pulveravit. נָשָׂא tulit. part N. W. r. 32. p. 121. יָשַׁב ſedit. part. fœm. k. תָּוֶךְ medium. אֵיפָה epha, menſura major.
8 רֶשַׁע & רִשְׁעָה improbitas. r. רָשַׁע improbus fuit. שָׁלַךְ H. abjecit. 3. f. H. (9) נָשִׁים fœminæ, mulieres.
כָּנָף ala, ora. חֲסִידָה ciconia. נָשָׂא tulit. 3. pl. f. k.
10 יָלַךְ ivit. part. H.
11 בָּנָה ædificavit. inf. k. בּוּן aptare, diſponere. 3. præt. Hoph.
ינח Hiph. הֵנִיחַ ſtatuit, collocavit. 3. præt. Hoph. W. r.
37. p. 164. מָכוֹן m מְכוֹנָה f. locus diſpoſitus, baſis, ſedes, ſtatio. r. כּוּן parare.

CAP. VI.

1 שׁוּב reverti. 1. f. k. נָשָׂא 1. f. k. עַיִן oculus. רָאָה 1. f. k.
מֶרְכָּבָה f. currus. r. רָכַב equitavit, vectus fuit curru.
נְחֹשֶׁת æs, ærugo, chalybs.
2 רִאשׁוֹן primus. סוּס equus. אָדוֹם rubicundus. r. אָדַם
שָׁחוֹר niger. r. שָׁחַר denigratus eſt, niger fuit.
3 לָבָן albus. בָּרָד grando. ברוד grandinatum. pl. בְּרֻדִּים grandine guttati. אֲמֻצִּים robuſti. r. אָמַץ robuſtus fuit. (5) רוּחַ ſpiritus, ventus. יצב H. הִצִּיב ſtatuit. N. נִצַּב ſtetit. אָדוֹן dominus.
6 צָפוֹן aquilo. תֵּימָן meridies. יָמִין dexter.
7 בִּקֵּשׁ quæſivit. יָלַךְ ivit. inf. k. הָלַךְ ivit.
8 זָעַק clamavit. 3. f. H. רָאָה imp. k. נוּחַ quieſcere. H.
הֵנִיחַ quietem attulit. (10) לָקַח accepit. inf. k. reg. גּוֹלָה deportatio, exilium. r. גָּלָה deportatus eſt, migravit.

Digitized by Google

11 כֶּסֶף argentum. זָהָב aurum. עָשָׂה fecit. עֲטָרָה *f.* corona. *r.* עָטַר circumcinxit. שׂוּם ponere. כֹּהֵן sacerdos. *r.* כָּהַן
12 צֶמַח germen. *r.* צָמַח germinavit. הֵיכָל templum.
13 הוֹד *m.* decus, gloria. כִּסֵּא thronus. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consilium iniit, consuluit. שָׁלוֹם pax. *r.* שָׁלַם.
14 זִכָּרוֹן memoriale. *r.* זָכַר recordatus fuit.
15 רָחוֹק *m.* longinquus. *r.* רָחַק longinquum fuit. שָׁמַע audivit.

CAP. VII.

1 שָׁנָה annus. חֹדֶשׁ mensis. תְּשִׁיעִי nonus.
2 אֱנוֹשׁ homo, vir. חָלָה ægrotavit. *Pih.* deprecatus fuit. *inf. P.* (3) כֹּהֵן sacerdos. נָבִיא propheta. בָּכָה flevit. 1. *f. k.* נָזַר separavit. *inf. N.* עָשָׂה 1. *præt. k*
5 צוּם jejunare. 2. *pl. præt. k.* צוֹם *m.* jejunium. סָפַד planxit.
6 אָכַל comedit. 2. *f. k.* שָׁתָה bibit.
7 יָשַׁב habitavit. *part. fœm. k.* שָׁלֵו & שָׁלֵיו tranquillus. *r.* שָׁלָה tranquillus fuit, quievit. עִיר urbs. סָבִיב circuitus, circum. נֶגֶב *m.* meridies. שְׁפֵלָה planities, locus humilis. *r.* שָׁפֵל humilis, depressus fuit.
9 מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. אֱמֶת veritas, fides. *r.* אָמַן. חֶסֶד benignitas. רַחֲם *m.* misericordia. אָח frater.
10 אַלְמָנָה vidua. *r.* אלם *N.* נֶאֱלַם mutus redditus fuit. יָתוֹם pupillus. גֵּר peregrinus. *r.* גּוּר peregrinari. עָנִי pauper. *r.* עָנָה respondit. *P.* afflixit. עָשַׁק oppressit. חָשַׁב cogitavit. לֵבָב cor.
11 מֵאֵן renuit. קָשַׁב attendit. *inf. H.* כָּתֵף humerus, scapula. סָרַר refractarius fuit. *part. fœm. k.* אֹזֶן auris. *r.* אָזַן auscultavit. כָּבֵד grave fuit. 3. *præt. H.* שָׁמַע audivit.
12 שָׁמִיר senticetum. *it.* adamas. *r.* שָׁמַר custodivit. קֶצֶף spuma, ira. *r.* קָצַף.
14 סָעַר procellosum fuit, procellis agitari. 1. *f. P.* יָשַׁם & שָׁמַם desolatus fuit. 3. *præt. N.* חֶמְדָּה desiderium. *r.* חָמַד desideravit. שַׁמָּה *f.* res stupenda, desolatio. *r.* שָׁמַם.

CAP.

Digitized by Google

CAP. VIII.

1 קָנָא zelo affectus fuit. קִנְאָה zelus. חֵמָה *f.* excandescentia. r. יָחַם incaluit. (3) שׁוּב reverti. 1. *præt. k.* שָׁכַן habitavit. תָּוֶךְ medium. עִיר civitas. אֱמֶת veritas. הַר mons.

4 זָקֵן *m.* senex. *r.* זָקֵן senuit. רְחוֹב platea. *r.* רָחַב dilatatus fuit. מִשְׁעֶנֶת scipio, baculus. *r.* שׁען *N.* נִשְׁעַן innixus fuit. רוֹב multitudo. יוֹם dies.

5 מָלֵא plenus fuit, implevit. 3. *f. N.* יֶלֶד puer. יַלְדָּה puella. שָׂחַק lusit. (6) פלא *N.* נִפְלָא mirum, admirabile fuit. שְׁאֵרִית *f.* reliquiæ, residuum. *r.* שָׁאַר reliquum fuit.

7 ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit. *part. H.* מִזְרָח oriens. *r.* זָרַח ortus fuit. מָבוֹא occasus. *r.* בּוֹא. שֶׁמֶשׁ sol.

8 בּוֹא venire. *H.* הֵבִיא adduxit, reduxit. 1. *præt. H.* שָׁכַן habitavit. תָּוֶךְ medium. צְדָקָה justitia.

9 חָזַק invaluit. *P.* confirmavit. שָׁמַע audivit. פֶּה os. נָבִיא propheta. יָסַד fundavit. 3. *præt. Pyh.* הֵיכָל templum. בָּנָה ædificavit *inf. N.*

10 שָׂכָר merces. *r.* שָׂכַר mercede conduxit. הָיָה fuit. *N.* נִהְיָה factus est. בְּהֵמָה & בְּהֵמָה bestia. אַיִן & אֵין non, nullus, nemo. יָצָא exivit. צָר & צַר hostis. *r.* צוּר arctare. שָׁלַח misit. 1. *f. Pih.* רֵעַ socius.

11 עַתָּה nunc, jam. רִאשׁוֹן *m.* primus. שְׁאֵרִית *f.* reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquum fuit.

12 זֶרַע *m.* semen. גֶּפֶן *f.* vitis. פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה. יְבוּל proventus. *r.* יבל *H.* הוֹבִיל attulit. טַל ros. *r.* טָלַל texit. נָחַל possedit. (13) קְלָלָה maledictio. *r.* קָלַל levatus est *P.* maledixit. ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit. בְּרָכָה benedictio. *r.* בָּרַךְ benedixit. יָרֵא timuit.

14 זָמַם cogitavit. רוּעַ malum esse. *H.* הֵרַע male fecit. *inf. H.* קָצַף efferbuit. *inf. H.* אָב pater. נָחַם *N.* pœnituit. *P.* consolatus est.

15 שׁוּב reverti. יָטַב bonus fuit. *inf. H.* יָרֵא timuit. 2. *f. k.*

16 רֵעַ socius. מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æstimavit. (17) רַע & רָע *m.* רָעָה *f.* malus, a. חָשַׁב cogitavit. שְׁבוּעָה juramentum. *r.* שבע

r. שבע *N.* juravit. שֶׁקֶר mendacium. אָהַב amavit. שָׂנֵא odit. (19) צוֹם jejunium. שָׂשׂוֹן gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus eſt. מוֹעֵד tempus ſtatutum, ſolennitas. *r.* יָעַד condixit. אֱמֶת veritas.

20 יָשַׁב habitavit. עִיר urbs. רַב multus. *r.* רָבַב.

21 הָלַךְ ivit. יָלַךְ ivit. 1.*f.k.* חָלָה ægrotavit. *P.* deprecatus eſt. *inf. P.* בִּקֵּשׁ quæſivit. *inf. P.*

22 עָצוּם robuſtus, numeroſus. *r.* עָצַם roboratus eſt.

23 חָזַק invaluit. *P.* firmavit, obduravit. *H.* apprehendit. 3.*f.H.* לָשׁוֹן lingua. כָּנָף ala, ora.

CAP. IX.

1 מַשָּׂא *m.* onus. *r.* נָשָׂא tulit. מְנוּחָה requies. *r.* נוּחַ quieſcere. שֵׁבֶט virga, baculus. *it.* tribus.

2 גָּבַל terminavit. חָכַם ſapiens fuit.

3 בָּנָה ædificavit. 3.*f.k.* מָצוֹר obſidio, munitio. *r.* צוּר obſidere. צָבַר congeſſit, coacervavit. כֶּסֶף argentum. עָפָר pulvis. חָרוּץ *m.* exciſus, ſtrenuus, tribula, aurum. *r.* חָרַץ movit, exſcidit. טִיט cœnum, lutum. חוּץ foris, platea. (4) יָרַשׁ hæreditavit, poſſedit. *H.* הוֹרִישׁ poſſidere fecit. *it.* poſſeſſione expulit, depauperavit. נכה *H.* הִכָּה percuſſit, cecidit. יָם *m.* mare. חַיִל robur, vires, opes. אֵשׁ ignis. אָכַל comedit, conſumſit. 3.*f. N.*

5 רָאָה vidit. 3.*f.k.* יָרֵא timuit. 3.*f.k.* חוּל parturire, dolere. 3.*f. H.* בּוֹשׁ erubeſcere, pudefieri. 3.*præt. H.* מַבָּט & מֶבָּט expectatio. *r.* נָבַט intuitus eſt. אָבַד periit. יָשַׁב ſedit, manſit 3.*f.k.* W.r. 37. p. 159. & 161.

6 מַמְזֵר ſpurius. *r.* מזר. כָּרַת exſcidit. 1.*præt. H.* גָּאוֹן *m.* ſuperbia. *r.* גָּאָה ſuperbivit. (7) סוּר recedere. 1.*præt. H.* דָּם ſanguis. פֶּה os. שִׁקּוּץ abominatio. *r.* שָׁקַץ abominatus eſt. שֵׁן dens. *r.* שָׁנַן acuit. שָׁאַר reliquus fuit. אַלּוּף doctor, dux. *r.* אָלַף didicit.

8 חָנָה caſtra poſuit. צָבָא exercitus. *r.* צָבָא militavit. *cum* ה *loco* א. עָבַר tranſivit. שׁוּב reverti. נָגַשׂ exegit.

git. *part. k.* רָאָה vidit. עַיִן oculus. (9) גּוּל exsultare. בַּת filia. *r.* בָּנָה ædificavit. ריע *H.* clanxit, מֶלֶךְ rex. בּוֹא venire. צַדִּיק justus. ישע *H.* salvavit. עָנִי afflictus. *r.* עָנָה רָכַב equitavit. חֲמוֹר *m.* asinus. *r.* חָמַר turbatus fuit. עַיִר pullus. אָתוֹן *f.* asina. *r.* אתן. (10) כָּרַת exscidit. 1. *præt. H.* רֶכֶב *m.* currus. סוּס *m.* equus. קֶשֶׁת arcus. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם edit, pugnavit. דָּבַר locutus est. שָׁלוֹם pax. מָשַׁל dominatus est. יָם mare. *r.* ימם. נָהָר *m.* fluvius. *r.* נָהַר confluxit. אֶפֶס defectus, finis. *r.* אָפֵס desiit, defecit. (11) בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה comedit, elegit. שָׁלַח misit. 1. *præt. P.* אָסִיר *m.* vinctus. *r.* אָסַר ligavit. בּוֹר fovea.

12 בִּצָּרוֹן *m.* munitio. *r.* בָּצַר præcidit. *P.* munivit. תִּקְוָה spes. *r.* קָוָה exspectavit. נגד *H.* nunciavit. מִשְׁנֶה duplum. *r.* שָׁנָה iteravit. שׁוּב reverti. *H.* restituere.

13 דָּרַךְ calcavit, incessit, tetendit. קֶשֶׁת arcus. מָלֵא plenus fuit. עוּר evigilare. 1. *præt P.* שׂוּם ponere. *præt. k.* חֶרֶב *f.* gladius. *r.* חָרֵב siccatus, vastatus fuit. גִּבּוֹר potens *r.* גָּבַר valuit, robustus fuit.

14 רָאָה vidit. 3. *f. N.* יָצָא exivit. בָּרָק fulgur. *r.* בָּרַק fulguravit. חֵץ *m.* sagitta. *r.* חָצַץ discidit, exscidit. שׁוֹפָר buccina. *r.* שָׁפַר decorum, elegans fuit. תָּקַע fixit, clanxit. הָלַךְ ambulavit, incessit. שַׂעַר & סַעַר *m.* turbo, procella. תֵּימָן *m.* meridies. *r.* ימן.

15 גָּנַן protexit, obtexit. כָּבַשׁ subjecit, subegit. אֶבֶן lapis. קֶלַע *m.* funda. *r.* קָלַע sculpsit. שָׁתָה bibit. הָמָה tumultatus fuit, strepuit. יַיִן *m.* vinum. מִזְרָק crater. *r.* זָרַק sparsit. זָוִיּוֹת anguli. *r.* זוה. מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח mactavit.

16 ישע *H.* salvavit. צֹאן *c.* grex. נֵזֶר *m.* separatio. *it.* coma, corona. *r.* נָזַר separavit. נָסַס levavit. *Hitbp.* vexillum erexit. *part. Hitbp.* אֲדָמָה *c.* terra.

17 יְפִי, יֳפִי pulchritudo. *r.* יָפָה pulcher fuit. דָּגָן frumentum. בָּחוּר electus, juvenis. *r.* בָּחַר elegit. תִּירוֹשׁ mustum. *r.* יָרַשׁ jure hæreditario possedit. נוּב provenire, germinare. *P.* fructificare fecit. 3. *f. P.* בְּתוּלָה virgo. *r.* בתל.

Digitized by Google

CAP. X.

1 שָׁאַל rogavit, petiit. מָטָר *m.* pluvia. עֵת *c.* tempus. מַלְקוֹשׁ *m.* ſerotina. *r.* לָקַשׁ *P.* collegit. עָשָׂה fecit. חָזִיז *m.* fulgetrum, nubes. *r.* חזז. מָטָר pluvia. גֶּשֶׁם imber. עֵשֶׂב herba. שָׂדֶה *m.* ager.

2 תְּרָפִים *m.* idola, imagines. *r.* תרף. אָוֶן *m.* iniquitas. קָסַם divinavit. קֶסֶם *m.* divinatio. חָזָה vidit, intuitus eſt. שֶׁקֶר mendacium. חֲלוֹם *m.* ſomnium. *r.* חָלַם ſomniavit. שָׁוְא *m.* vanitas. הֶבֶל *m.* vanitas. נִחַם *N.* pœnituit. *P.* ſolatus eſt. 3. *f. P.* נָסַע profectus eſt, receſſit. עָנָה reſpondit. רֹעֶה paſtor. *r.* רָעָה pavit. *part. k.* (3) חָרָה exarſit ira. אַף *m.* ira. *r.* אָנַף iratus fuit. עַתּוּדִים hirci. *r.* עָתַד paravit. פָּקַד viſitavit. עֵדֶר grex. *r.* עָדַר ordinavit. שׂוּם ponere. סוּס equus. הוֹד gloria. מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם edit, pugnavit.

4 פִּנָּה angulus, extremitas. יָתֵד *f.* paxillus, clavus. קֶשֶׁת arcus. יָצָא exivit. נָגַשׂ exegit. *part. k.* יַחַד *it.* יַחְדָּו & יַחְדָּיו una, ſimul.

5 גִּבּוֹר *m.* potens. *r.* גָּבַר valuit. בּוּס *m.* concuicans. *r.* בּוּס calcare. טִיט cœnum, lutum. חוּץ foris, platea. בּוֹשׁ pudefieri & יָבֵשׁ aruit, exaruit. 3. *pl. præt. H.* רָכַב equitavit. (6) גָּבַר valuit. *P.* corroboravit. ישע *H.* ſalvavit. 1. *f. H.* יָשַׁב ſedit, & שׁוּב reverti. 1. *præt. H.* רָחַם dilexit. 1. *præt. P.* זָנַח deſeruit, elongavit. עָנָה reſpondit. 1. *f. k.*

7 שָׂמַח lætatus, hilaris fuit. יַיִן vinum. רָאָה vidit. גִּיל exſultare. 3. *f. H.* (8) שָׁרַק ſibilavit. 1. *f. k.* קָבַץ collegit. 1. *f. P.* פָּדָה redemit. 1. *præt. k.* רָבָה multus fuit. (9) זָרַע ſeminavit, ſevit. 1. *f. k.* מֶרְחָק *m.* longinquitas, remotio. *r.* רָחַק longinquus fuit. זָכַר recordatus fuit. 3. *f. k.* חָיָה vixit. (10) שׁוּב reverti. 1. *præt. H.* בּוֹא 1. *f. H.* מָצָא invenit. (11) עָבַר tranſivit. יָם mare. *r.* ימם. צָרָה anguſtia. *r.* צוּר obſidere. נכה *H.* percuſſit, cecidit. גַּל *m.* cumulus. *pl.* גַּלִּים acervi, fluctus. *r.* גָּלַל volvit, convolvit. יָבֵשׁ exaruit. מְצוּלָה, מְצֻלָה profundum. *r.* צול. יְאֹר *m.* rivus. יָרַד deſcen-

Digitized by Google

descendit. *præt. Hoph.* גָּאוֹן *f.* superbia. *r.* גָּאָה altus est. שֵׁבֶט virga, baculus, sceptrum. סור discedere. 3. *f. k.* (12) גָּבַר valuit. 1. *f. præt, P.* הָלַךְ ambulavit.

CAP. XI.

1 פָּתַח aperuit. *imp. k.* דֶּלֶת *f.* janua. אָכַל comedit. אֵשׁ ignis. אֶרֶז *m.* cedrus.
2 ילל *H.* ejulavit. *imp. H.* בְּרוֹשׁ *m.* abies. נָפַל cecidit. אַדִּיר *m.* magnificus. שָׁדַד devastavit. 3. *præt. Pyh.* אַלּוֹן quercus. *r.* אָלָה exsecratus est. יָרַד descendit. יַעַר *m.* sylva. בָּצוּר munitum. בָּצִיר *m.* vindemia. *r.* בָּצַר præcidit, vindemiavit.
3 קוֹל vox. יְלָלָה *f.* ejulatus. *r.* ילל *H.* רֹעֶה pastor. *r.* רָעָה pavit. שָׁדַד devastavit. אַדֶּרֶת *f.* magnificentia. *r.* אדר. שְׁאָגָה *f.* rugitus. *r.* שָׁאַג rugiit. כְּפִיר *m.* leo juvenis. *r.* כָּפַר picavit. גָּאוֹן *m.* superbia, exaltatio. *r.* גָּאָה altus fuit.
4 רָעָה 2. *imp. k.* צאן *c.* grex, oves. הֲרֵגָה *f.* interfectio. *r.* הָרַג occidit. (5) קֹנֶה *m.* possessor. *r.* קָנָה comparavit, possedit. אָשַׁם deliquit, reus fuit. מָכַר vendidit. *part. k.* בָּרַךְ benedixit. עָשַׁר ditatus est. 1. *f. k.* חָמַל pepercit. (6) עוֹד amplius. יָשַׁב sedit. *part. k* מָצָא invenit, reperit. *part. H.* רֵעַ socius, amicus. כָּתַת tudit, contrivit. נצל *N.* evasit. *H.* liberavit. (7) עָנִי afflictus. לָקַח accepit. מַקֵּל baculus. אֶחָד unus. קָרָא vocavit. נֹעַם amœnitas. *r.* נָעֵם amœnum fuit. חֹבֵל *m.* gubernator nauticus. (8) כָּחַד celavit. *H.* celavit, exscidit. יֶרַח *m.* luna, mensis. קָצַר abbreviatus fuit. נֶפֶשׁ anima. בָּחַל fastidivit, aspernatus est.
9 מֵת mortuus, moribundus. מות mori. כחד *part. N.* abscondit. שָׁאַר reliquus fuit. אָכַל comedit. 3. *f. k.* אִשָּׁה fœmina. בָּשָׂר caro. רעות *f.* proxima. *r.* רָעָה.
10 לָקַח accepit. מַקֵּל baculus. גָּדַע exscidit. פור disrumpi. 3. *f. H.* בְּרִית *f.* fœdus, pactum. *r.* בָּרָה elegit. כָּרַת excidit, pepigit. עַם populus. *r.* עָמַם.
11 פור 3. *f. Hoph.* יָדַע cognovit. עָנִי afflictus. שָׁמַר custodivit.

Digitized by Google

12 יְהַב *chald.* dedit. *imp. k.* שָׂכָר *m.* merces. *r.* שָׂכַר mercede conduxit. חָדַל cessavit, destitit. שָׁקַל pendit, appendit. כֶּסֶף *m.* argentum, argenteus. *r.* כָּסַף appetivit.

13 שלך *H.* abjecit. *imp. H.* יוֹצֵר *m.* figulus. *r.* יָצַר finxit. אֶדֶר *m.* magnificentia. *r.* אדר. יְקָר pretium. *r.* יָקַר pretiosus fuit. (14) אַחֲוָה fraternitas. אָח frater. (15) לָקַח accepit. *imp. k.* כְּלִי *m.* instrumentum. רֹעֶה pastor. אֱוִיל & אֱוִילִי stultus.

16 קוּם surgere. *part. H.* נַעַר puer, pecus tenellum. *r.* נָעַר excussit, rudit. בִּקֵּשׁ quæsivit. שָׁבַר fregit. *part. f. N.* רָפָא sanavit. 3. *f. P.* יצב *H.* statuit. *part. N.* כּוּל capere. *P.* כִּלְכֵּל sustentare. 3. *f. P.* בָּשָׂר *m.* caro. בָּרִיא pingue. *r.* בָּרָא. אָכַל comedit. 3. *f. K.* פַּרְסָה *f.* ungula. *r.* פָּרַס partitus est. פָּרַק rupit. 3. *f. P.*

17 אֱלִיל *m.* nihilum. *r.* אלל. עָזַב dereliquit, deseruit. חֶרֶב gladius. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit. זְרוֹעַ *c.* brachium. *r.* זָרַע seminavit. יָבֵשׁ aruit. 3. *f. k.* כָּהָה caligavit.

CAP. XII.

1 מַשָּׂא *m.* onus, prophetia. *r.* נָשָׂא tulit. נָטָה inclinavit, extendit se. יָסַד fundavit. יָצַר finxit, formavit. קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit.

2 שׂוּם ponere. סַף limen, pelvis. *r.* ספף. רַעַל *m.* horror. sopor. *r.* רָעַל horruit. סָבִיב circuitus, circumcirca. מָצוֹר *m.* obsidio, munitio. *r.* צוּר obsidere.

3 שׂוּם ponere. 1. *f. H.* מַעֲמָסָה *f.* onus. *r.* עָמַס oneravit. שָׂרַט cecidit, incidit. *inf. k.* & 3. *f. H.* אָסַף collegit.

4 נכה *H.* percussit. 1. *f. H.* סוּס equus. תִּמָּהוֹן *m.* stupor. *r.* תָּמַה miratus fuit, obstupuit. רָכַב equitavit. *part. k.* שִׁגָּעוֹן *m.* amentia. *r.* שגע. פָּקַח aperuit. עִוָּרוֹן *m.* cœcitas. *r.* עור evigilare. (5) אַלּוּף *m.* doctor, dux. *r.* אָלַף didicit. אַמְצָה *f.* fortitudo. *r.* אָמַץ robustus fuit. יֹשֵׁב habitator. (6) שׂוּם 1. *f. H.* כִּיּוֹר *m.* focus, labrum. *r.* כּיר. עֵץ *m.* lignum. לַפִּיד *m.* lampas. *r.* לפד. עָמִיר *m.* manipulus. *r.* עָמַר manipulos

Digitized by Google

populos fecit. תַּחַת sub. (7) ישע H. servavit. אֹהֶל m. tentorium. רִאשֹׁנָה primum. גָּדַל magnum fuit. תִּפְאֶרֶת f. ornatus. r. פֵּאֵר ornavit.
8 גָּנַן protexit, obtexit. 3. f. H. כָּשַׁל impegit, offendit. N. lapsum est. מַלְאָךְ angelus.
9 בִּקֵּשׁ quæsivit. 1. f. P. שמר H. perdidit. inf. H.
10 שָׁפַךְ fudit, effudit. חֵן gratia. תַּחֲנוּנִים deprecationes, preces. r. חָנַן gratiam fecit. נבט H. intuitus fuit. דָּקַר transfodit. סָפַד planxit. מִסְפֵּד m. planctus. יָחִיד m. unicus, unigenitus. r. יָחַד adunatus fuit. מָרַר amarus fuit. H. amarum reddidit. inf. H. בְּכוֹר m. primogenitus.
11 בִּקְעָה f. vallis. r. בָּקַע scidit, rupit.
13 מִשְׁפָּחָה f. familia. לְבַד seorsim. r. בָּדַד solitarius fuit. נָשִׁים f. pl. mulieres.
14 שָׁאַר reliquus fuit. part. f. pl. N.

CAP. XIII.

1 מָקוֹר m. scaturigo, fons. r. קוּר fodere. פָּתַח aperuit. חַטָּאָה f. peccatum. r. חָטָא peccavit. נִדָּה separatio, impuritas. r. נָדָה procul amovit.
2 כָּרַת exscidit. שֵׁם nomen. עֲצַבִּים m. pl. terricula. idola. r. עָצַב doluit. זָכַר meminit. 3. f. k. נָבִיא m. propheta. טֻמְאָה impuritas. r. טָמֵא immundus fuit. עָבַר transivit. 1. f. H.
3 נִבָּא prophetavit 3. f. N. & inf. N. vid. W. r. 32. p. 123. יָלַד generavit. חָיָה vixit. שֶׁקֶר mendacium. דָּקַר transfixit, transfodit.
4 בּוֹשׁ erubescere. 3. pl. f. k. חִזָּיוֹן m. visio. r. חָזָה vidit. לָבַשׁ vestivit se, indutus fuit. אַדֶּרֶת magnificentia, toga. שֵׂעָר m. pilus, capillus. r. שָׂעַר horruit. כָּחַשׁ mentitus fuit.
5 עָבַד servivit, coluit. קָנָה possedit. H. possidere fecit. נְעוּרִים f. pl. pueritia. r. נָעַר excussit, rudit.
6 מַכָּה plaga. r. נכה H. percussit. אָהַב amavit, dilexit. part. P. (7) חֶרֶב gladius. עור evigilare, expergisci. רֹעֶה pastor. גֶּבֶר m. vir. r. גָּבַר valuit. עָמִית m. socius, proximus. נכה H. percussit. 2. imp. H. פוּץ spargere se, spargi. צאן oves, grex. שׁוּב re-

Digitized by Google

vertit. 1. *præt. H.* צְעִירִים *m. pl.* parvuli. *r.* צָעַר im-
minutus fuit. (8) כָּרַת excidit, fodit. 3. *f. N.*
גָּוַע exspiravit. יתר *N.* reliquus fuit. *H.* reliquit 3. *f. N.*
9 בּוֹא venire. 1. *præt. H.* צָרַף conflavit. כֶּסֶף argentum.
בָּחַן probavit. זָהָב aurum. קָרָא vocavit. עָנָה
respondit.

CAP. XIV.

1 חָלַק partitus est, divisit. שָׁלָל præda, spolium. *r.* שָׁלַל
spoliavit. קֶרֶב medium.
2 אָסַף congregavit. מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם pugnavit.
לָכַד cepit, occupavit. עִיר urbs, civitas. שָׁסַס diri-
puit, deprædatus est. נָשִׁים fœminæ. שָׁגַל vitiavit,
sc. mulierem. יָצָא exivit. חֲצִי dimidium, pars. *r.*
חָצָה dimidiavit. גּוֹלָה migratio, exilium. *r.* גָּלָה mi-
gravit. יֶתֶר residuum. *r.* יתר *H.* reliquit. כָּרַת ce-
cidit, excidit.
3 לָחַם pugnavit. קְרָב prælium, bellum.
4 עָמַד stetit, mansit. רֶגֶל pes. הַר *m.* mons. זַיִת *c.* olea.
קֶדֶם antiquitas, oriens. *r.* קָדַם antevertit. בָּקַע sci-
dit. מִזְרָח ortus, oriens. *r.* זָרַח ortus, exortus fuit.
יָם mare. גַּיְא vallis. מוּשׁ recedere. 3. *f. præt. k.*
צָפוֹן septentrio. *r.* צָפַן abscondit. נֶגֶב *m.* auster,
meridies. (5) נוּס fugere. נָגַע tetigit. 3. *f. H.*
רַעַשׁ *m.* concussio, motus terræ. *r.* רָעַשׁ movit se. קָדוֹשׁ
m. sanctus. (6) אוֹר lux. יְקָר *m.* pretium, res
pretiosa. קִפָּאוֹן *m.* condensatio. *r.* קָפָא concrevit.
7 עֶרֶב *m.* vespera. *r.* עָרַב miscuit.
8 חַיָּה vita. יָם mare. קַדְמֹנִי, קַדְמֹנָה orientalis. אַחֲרוֹן
posterior. קַיִץ *m.* æstas. *r.* קוּץ tædere. חֹרֶף *m.* hy-
ems. *r.* חָרַף exprobravit.
10 סָבַב circuivit. 3. *f. N.* עֲרָבָה locus campestris. נֶגֶב *m.*
auster, meridies. רוּם altum, elatum esse. 3. *præt. K.*
cum א *epenth.* יָשַׁב habitavit. תַּחַת sub, subter.
שַׁעַר porta. מָקוֹם locus. פִּנָּה angulus, extremitas.
מִגְדָּל *m.* turris. יֶקֶב torcular.
11 חֵרֶם & חֶרֶם *m.* devotum, anathema. *r.* חרם *H.* anathe-
mati-

Digitized by Google

matizavit. בֶּטַח *m.* fiducia, *adverb.* ſecure, *r.* בָּטַח fiſus eſt.
12 מַגֵּפָה plaga, *r.* נָגַף cecidit, percuſſit. צָבָא militavit. מקק *H.* tabefecit. *inf. H.* & 3. *f. N.* בָּשָׂר caro, עָמַד ſtetit. חֹר foramen. *r.* חָרַר exarſit. לָשׁוֹן lingua.
13 מְהוּמָה turbatio. *r.* הוּם turbare. רַב multus. חָזַק invaluit. 3. *pl. præt. H.* עָלָה aſcendit. 3. *præt. k.*
14 לָחַם pugnavit. 3 *f. N.* אָסַף congregavit. 3. *præt. Pyh.* חַיִל *m.* robur, opes. סָבַב circuivit, circumivit. זָהָב aurum. כֶּסֶף argentum. בֶּגֶד perfidia, veſtimentum. רֹב multitudo. *r.* רָבַב.
15 מַגֵּפָה *f.* plaga. *r.* נָגַף percuſſit. סוּס equus. פֶּרֶד *m.* mulus. *r.* פָּרַד ſeparavit. גָּמָל *m.* camelus. *r.* גָּמַל retribuit. חֲמוֹר *m.* aſinus. *r.* חָמַר turbatus eſt. בְּהֵמָה *c.* beſtia, pecus. *r.* בהם. מַחֲנֶה *c.* caſtra. *r.* חָנָה caſtra poſuit.
16 יתר *H.* reliquit. *part. N.* עָלָה aſcendit. שָׁנָה annus. שָׁחָה abjecit, incurvavit ſe. *inf. Hitbp.* חָגַג feſtum celebravit. *inf. k.* חַג *m.* feſtum. סֻכָּה *f.* tabernaculum. *r.* סָכַךְ.
17 מִשְׁפָּחָה familia. גֶּשֶׁם imber, pluvia.
18 נָגַף 3. *f. k.* (19) חַטָּאת peccatum.
20 מְצִלּוֹת *f. pl.* tintinnabula. *r.* צָלַל obumbratus eſt. קֹדֶשׁ ſanctitas. סִיר *c.* olla. מִזְרָק *m.* crater. *r.* זָרַק ſparſit. מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח mactavit, ſacrificavit.
21 לָקַח accepit. בָּשַׁל coctus fuit. *P.* coxit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

MALACHIÆ
CAP. I.

1 מַשָּׂא onus, prophetia. *r.* נָשָׂא tulit. יַד manus.
2 אָהַב amavit, dilexit. 1. *f. k* W. r. 30. p. 102. אָח frater.
3 שָׂנֵא odit. שׂוּם ponere. הַר mons. שְׁמָמָה deſolatio. *r.* שָׁמֵם deſolavit. נַחֲלָה poſſeſſio. *r.* נָחַל poſſedit. תַּנִּין draco. *pl.* תַּנִּינִים, תַּנִּים & תַּנּוֹת. מִדְבָּר deſer-

desertum. *r.* דָּבַר locutus est. (4) רשש *Pyh.* depauperatus sit. שׁוּב reverti. 1. *f. k.* בָּנָה ædificavit. 1. *f. k.* חָרְבָּה vastitas. *r.* חָרֵב siccatus, vastatus fuit. הָרַס diruit. 1. *f. k.* קָרָא vocavit. גְּבוּל terminus. *r.* גָּבַל terminavit. רֶשַׁע *m.* רִשְׁעָה *f.* improbitas. *r.* רָשַׁע improbus fuit. עַם populus. *r.* עָמַם texit. זָעַם indignatus fuit. עַד usque. עוֹלָם seculum. *r.* עלם *N.* latitavit. (5) עַיִן oculus. רָאָה vidit. 3. *f. k.* גָּדַל magnus fuit. (6) בֵּן filius. *r.* בָּנָה. כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit. עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit. אָדוֹן dominus. כָּבוֹד gloria, honor. אַיֵּה ubi. מוֹרָא reverentia. *r.* יָרֵא timuit. כֹּהֵן sacerdos. *r.* כהן *P.* sacerdotem egit. בָּזָה sprevit. *part. k.* שֵׁם nomen.

7 נָגַשׁ accessit. *H.* attulit. *part. H.* מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח mactavit. לֶחֶם panis, esca. *r.* לָחַם edit. *P.* cibavit. גָּאַל redemit. *P.* polluit. *part. Pyh.* שֻׁלְחָן mensa. *r.* שָׁלַח misit.

8 עִוֵּר cœcus. *r.* עוּר evigilare. *P.* excœcare. אַיִן non. רַע malus. *r.* רוּעַ malum esse. פִּסֵּחַ claudus. *r.* פָּסַח transiit, claudicavit. חָלָה ægrotavit. *part. k. P.* deprecatus est. קָרַב appropinquavit, *H.* obtulit. *imp. k.* נָא quæso. פֶּחָה dux, princeps. רָצָה voluit, acceptum fuit. 3. *f. K.* נָשָׂא tulit. 3. *f. K.* פָּנִים facies. *r.* פָּנָה aspexit.

9 חָלָה *imp. P.* חָנַן misericors fuit. 3. *f. K.*

10 גַּם etiam. סָגַר clausit. דֶּלֶת ostium, janua. אוֹר lucidus fuit. 2. *f. H.* מִזְבֵּחַ altare. חִנָּם gratis, frustra. *r.* חָנַן. חֵפֶץ voluntas, oblectamentum. *r.* חָפֵץ voluit, oblectatus fuit. מִנְחָה munus, donum. *r.* מנח. *vel* נָחָה. רָצָה 1. *f. k.*

11 מִזְרָח ortus, oriens. *r.* זָרַח ortus fuit. שֶׁמֶשׁ sol. מָבוֹא aditus, occasus. *r.* בּוֹא venire. גָּדוֹל magnus. מָקוֹם locus. *r.* קוּם surgere. קטר *P.* suffivit, suffitum fecit. *part. Hoph.* נָגַשׁ accessit. *H.* attulit. *part. Hoph.* טָהוֹר mundus. *r.* טָהֵר mundus fuit. (12) חָלַל perforatus est. *P.* profanavit. *part.* P. גָּאַל redemit, *part. Pyh.* נִיב proventus. *r.* נוּב provenire, progerminare. אָכַל comedit. (13) הִנֵּה ecce.

מתלאה

Digitized by Google

מַתְּלָאָה quæ defagatio ex מַה quid, quæ, & תְּלָאָה defatigatio. r. לָאָה molefte tulit, defatigatus fuit. נָפַח fpiravit, flavit. 2. præt. H. גָּזַל rapuit.
14 אָרַר maledixit. part. Paul. נָכַל & P. נִכֵּל machinatus eft, cogitavit, fraudulenter egit. part. k. יֵשׁ eft, funt. עֵדֶר grex. r. עָדַר ordinavit. זָכָר mafculus. r. זָכַר recordatus fuit. נָדַר vovit. מָשְׁחָת corruptum. r. שָׁחַת corrupit. יָרֵא timuit. part. N.

CAP. II.

1 מִצְוָה præceptum. r. צִוָּה præcepit. כֹּהֵן facerdos. r. כהן P. facerdotem egit.
2 אִם fi. שָׁמַע audivit. שׂוּם ponere. 2. f. H. לֵב cor. נָתַן dedit. inf. k. כָּבוֹד gloria, honor. שֵׁם nomen. שָׁלַח mifit. מְאֵרָה maledictio. r. אָרַר maledixit. 1. præt. k. בְּרָכָה benedictio. r. בָּרַךְ benedixit.
3 הִנֵּה ecce. גָּעַר increpavit, perdidit. זֶרַע femen. זָרָה ventilavit, fparfit. פֶּרֶשׁ ftercus, fimus. r. פָּרַשׁ expofuit. N. difperfit. פָּנִים facies. r. פָּנָה afpexit. חַג feftum. r. חָגַג feftum celebravit. נָשָׂא tulit.
4 יָדַע fcivit, cognovit. בְּרִית fœdus. r. בָּרָה comedit. elegit.
5 חַיִּים vita. r. חָיָה vivit. שָׁלוֹם pax, profperitas. r. שָׁלַם completus eft, pacem habuit. מוֹרָא reverentia, timor. r. יָרֵא timuit. 3. f. K. חָתַת fractus, contritus, territus eft. 3. præt. N.
6 תּוֹרָה forma, ratio, lex. r. יָרָה jecit, H. docuit. אֱמֶת veritas, fides. r. אָמַן nutrivit. N. firmus, verus fuit. H. credidit. פֶּה os. עַוְלָה iniquitas. r. עָוַל inique egit. מָצָא invenit. שָׂפָה labium. מִישׁוֹר rectitudo, æquitas. r. יָשַׁר rectus fuit. הָלַךְ ambulavit, ivit. רַב multus. r. רָבַב multus fuit. שׁוּב reverti, averti. עָוֹן perverfitas. r. עָוָה inique egit.
7 שָׁמַר cuftodivit. דַּעַת cognitio, fcientia. r. יָדַע inf. k. nomin. בִּקֵּשׁ quæfivit. מַלְאָךְ nuncius, angelus.
8 סוּר difcedere, recedere. 2. præt. H. דֶּרֶךְ via. r. דָּרַךְ calcavit. כָּשַׁל impegit. 2. præt. H. שִׁחֵת corrupit.
9 נָתַן dedit. בזה fprevit. part. N. שָׁפָל humilis. r. שָׁפֵל humi-

Digitized by Google

humiliatus fuit. עַם populus. r. עָמַם texit. נָשָׂא
tulit, portavit. *part. k.*
10 הֲלוֹא anne. אָב pater. r. אָבָה voluit, acquievit. אֶחָד
unus. כֹּל omnis. בָּרָא creavit. מַדּוּעַ quare. *partic.*
compos. ex מָה & ידוּע *quasi* quæ ratio? r. יָדַע scivit.
בָּגַד prævaricatus fuit, perfide egit. איש vir. אָח fra-
ter. חָלַל perforatus est. *P.* profanavit.
11 בָּגַד perfide egit. תּוֹעֵבָה abominatio. r. תעב *N.* abo-
minabile visum fuit. עָשָׂה 3. *præt. N.* קֹדֶשׁ sanctitas.
r. קָדַשׁ paratus, sanctus fuit. אָהֵב amavit. בָּעַל do-
minatus est, maritus factus est. בַּת filia. r. בָּנָה ædi-
ficavit. נֵכָר alienus. r. נָכַר *P.* & *H.* agnovit, alienus
fuit. (12) כָּרַת cæcidit, excidit. 3. *f. H.* עִיר & עֵר vigil.
r. עוּר evigilare. עָנָה respondit. *part. k.* אֹהֶל ten-
torium. נָגַשׁ accessit. *H.* adduxit. *part. H.* מִנְחָה do-
num, oblatio. r. מנח *vel* נָחָה duxit.
13 כָּסָה texit. *inf. P.* דִּמְעָה lacrymæ. r. דָּמַע lacrymatus est.
מִזְבֵּחַ altare: r. זָבַח mactavit. בְּכִי fletus. r. בָּכָה fle-
vit. אֲנָקָה exclamatio, gemitus. r. אָנַק clamavit.
פָּנָה respexit. *inf. K.* לָקַח accepit. *inf. K.* רָצוֹן be-
nevolentia, beneplacitum. r. רָצָה benevolus, acceptus
fuit. יָד manus.
14 עוּד *H.* testari. 3. *præt. H.* בֵּין inter. אִשָּׁה, אֵשֶׁת fœmi-
na. נְעוּרִים pueritia, adolescentia. r. נָעַר excussit.
בָּגַד prævaricatus est. חֲבֶרֶת socia. r. חָבַר sociatus
fuit. (16) שְׁאָר reliquus. r. שָׁאַר reliquus fuit.
רוּחַ spiritus. r. רוּחַ respiravit. זֶרַע semen. r. זָרַע
seminavit. שָׁמַר custodivit, observavit. 2. *præt. H.*
15 שָׂנֵא odit. שָׁלַח misit, dimisit. כָּסָה obtexit. חָמָס
violentia. r. חָמַס abstulit violenter. לְבוּשׁ vestis. r.
לָבַשׁ vestivit se. (17) יָגַע laboravit. *H.* fatigavit.
2 *præt. H.* אָמַר *inf. K.* חָפֵץ voluit, delectatus,
oblectatus fuit. מִשְׁפָּט judicium. r. שָׁפַט judicavit.

CAP. III.

1 הִנְנִי ecce. שָׁלַח misit. *part. k.* מַלְאָךְ nuncius, angelus.
פִּנָּה vertit, aspexit. *P.* expetivit, paravit. דֶּרֶךְ via.
r. דרך

Digitized by Google

r. דָּרַךְ calcavit. פָּנִים facies. it. ante, antea. r. פָּנָה.
פִּתְאֹם subito, repente. בּוֹא venire. 3.f.k. הֵיכָל palatium, templum. אָדוֹן dominus. בִּקֵּשׁ quæsivit. part. pl. P. בְּרִית fœdus, pactum. r. בָּרָה comedit, elegit. חָפֵץ voluit. חָפֵץ volens. desiderans.
2 כּוּל capere, continere. P. כִּלְכֵּל sustinere. part P. יוֹם dies. בּוֹא venire, ingredi. עָמַד stetit. part. k. רָאָה vidit. N. videndum se exhibuit. inf. N. אֵשׁ ignis. צָרַף conflavit, purgavit, examinavit. part. P. בֹּרִית smegma, sapo. al. species herbæ, ex qua conficitur. r. בָּרַר expurgavit. כִּבֵּס P. lavit, abluit. part. P.
3 יָשַׁב sedit. טָהֵר purus fuit. P. purgavit. part. P. כֶּסֶף argentum. r. כָּסַף appetivit. בֵּן filius. r. בָּנָה ædificavit. זָקַק fudit, liquavit. P. liquando purgavit, defæcavit. זָהָב aurum. נָגַשׁ accessit. H. obtulit. part. H. מִנְחָה oblatio. r. מנח vel נָחָה. צְדָקָה justitia. r. צָדַק justus fuit. P. justificavit.
4 עָרַב miscuit, dulce, amœnum fuit. יוֹם dies. עוֹלָם seculum. r. עלם N. latitavit. שָׁנָה annus. r. שָׁנָה iteravit. קַדְמֹנִי antiquus, antiquum. r. קדם P. antevertit. (5) קָרַב appropinquavit, accessit. מִשְׁפָּט judicium. r. שָׁפַט judicavit. עֵד testis. r. עוּד H. testari. מָהַר dotavit. P. festinavit. part. P. כשף P. præstigiis usus est. part. P. נָאַף adulteravit. part. P. שׁבע N. juravit. part. N. שֶׁקֶר mendacium. r. שָׁקַר mentitus est. עָשַׁק oppressit. part. k. שָׂכָר merces. שָׂכִיר mercenarius. r. שָׂכַר mercede conduxit. אַלְמָנָה vidua. r. אלם N. mutus redditus fuit. יָתוֹם pupillus. נָטָה extendit se, declinavit. part. H. גֵּר peregrinus. גּוּר peregrinari. יָרֵא timuit. 3. præt. k.
6 שָׁנָה iteravit, mutatus fuit. 1. præt. k. כָּלָה consumtus est, defecit.
7 אָב pater. r. אָבָה voluit. סוּר discedere, recedere. חֹק & חֻקָּה statutum. r. חָקַק descripsit, statuit. שָׁמַר custodivit. שׁוּב reverti. 2. imp. K. & 1. f. k.
8 קָבַע rapuit, spoliavit, defraudavit. 3. f. k. & part. k. אָדָם homo. r. אָדַם rubuit, splenduit. מַעֲשֵׂר decima, decimæ. r. עָשַׂר decimavit. תְּרוּמָה oblatio. r. רוּם altum

altum esse. (9) מְאֵרָה maledictio. *r.* אָרַר male-
dixit. *part.* N. v. W. r. 41. p. 195. גּוֹי gens. כֹּל omis.
r. כָּלַל perfecit, absolvit.
10 בּוֹא venire. *H.* adducere. 2. *imp. H.* בַּיִת domus. אוֹצָר
thesaurus. *r* אָצַר recondidit, reposuit in thesaurum.
טֶרֶף raptum, cibus. *r.* טָרַף rapuit. *H.* cibavit. בָּחַן
probavit. 3. *præt. k.* נָא quæso. פָּתַח aperuit. 1. *f. k.*
אֲרֻבָּה cataracta, fenestra. *r.* אָרַב insidiatus est. שָׁמַיִם
cœlum. ריק *H.* evacuavit, effudit. 1. *præt. H.* בְּרָכָה
benedictio. *r.* בָּרַךְ benedixit. בְּלִי non, sine. דַּי
sufficientia.
11 גָּעַר increpavit. אָכַל comedit. *part. k.* שָׁחַת corrupit.
3. *f. H.* פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה fructuosus fuit. אֲדָמָה
terra. *r.* אָדַם splenduit, rubuit. שָׁכֹל orbatus fuit.
3. *f. P.* גֶּפֶן vitis. שָׂדֶה ager. (12) אָשַׁר incessit.
P. beatum prædicavit. 3. *præt. P.* אֶרֶץ terra. חָפֵץ
voluit, bene placuit. חֵפֶץ voluntas, beneplacitum.
13 חָזַק invaluit. *P.* obduravit, fortificavit.
14 שָׁוְא vanitas, vanum. עָבַד servivit. *inf. k.* בֶּצַע frustu-
lum, lucrum. *r.* בָּצַע divisit, quæstum fecit. מִשְׁמֶרֶת
custodia, carcer. *r.* שָׁמַר. הָלַךְ ambulavit. קְדֹרַנִּית
atrate, obscure. *r.* קָדַר obtenebratus fuit.
15 זֵד superbus. *r.* זוּד superbire. רָשָׁע *m.* רִשְׁעָה *f.* impro-
bitas. *r.* רָשַׁע improbus fuit. בָּחַן probavit, explo-
ravit. מלט ereptus fuit, evasit. 3. *f. N.*
16 אָז tunc. יָרֵא timens. אִישׁ vir. רֵעַ amicus. *r.* רָעָה
pavit se. קָשַׁב auscultavit, intentus fuit. 3. *f. H.* שָׁמַע
audivit. 3. *f. k.* כָּתַב scripsit. 3. *f. N.* סֵפֶר enumera-
tio, liber. *r.* סָפַר numeravit, recensuit. זִכָּרוֹן me-
moriale. *r.* זָכַר recordatus fuit. *H.* memoravit. חָשַׁב
cogitavit. שֵׁם nomen.
17 סְגֻלָּה peculium. חָמַל pepercit, clementia usus fuit.
18 צַדִּיק justus. *r.* צָדַק justus fuit.
19 בָּעַר arsit. *part k.* תַּנּוּר furnus, fornax. קַשׁ stipula. *r.*
קָשַׁשׁ recollegit, stipulas collegit. לָהַט arsit, flamma-
vit. 3. *præt. P.* עָזַב reliquit, deseruit. 3. *f. k.* שֹׁרֶשׁ *r.*
שרש *P.* radices egit. עָנָף ramus. (20) זָרַח exortus
fuit. שֶׁמֶשׁ sol. מַרְפֵּא medicina, sanatio. *r.* רָפָא sa-
navit.

navit. כָּנָף ala, ora. r. כנף Arab. cinxit, protexit. יָצָא exivit, prodiit. פוּשׁ abundare, augescere. 2. præt. k. W. r. 44. p. 190. עֵגֶל vitulus. r. עגל. מַרְבֵּק sagi-narium. r. רבק.
21 עָסַס calcavit, conculcavit. אֵפֶר cinis. תַּחַת sub, subter. כַּף curvatura, manus. r. כָּפַף curvavit. רֶגֶל pes. r. רָגַל obtrectavit.
22 זָכַר recordatus fuit. תּוֹרָה forma, ratio, lex. r. יָרָה jecit. H. docuit. עֶבֶד servus. r. עָבַד servivit. צִוָּה præcepit, mandavit.
23 נָבִיא propheta. r. נבא N. prophetavit. יָרֵא timuit. part. N.
24 לֵב cor. נכה H. percussit. 1. præt. H. אֶרֶץ terra. חֵרֶם & חֵרֶם res devota, anathema. r. חרם H. הֶחֱרִים anathematizavit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

כתובים
SIVE
HAGIOGRAPHA,

quæ sunt

Psalmi.	Ruth.	Daniel.
Proverbia.	Threni.	Esras.
Job.	Ecclesiastes.	Nehemias.
Canticum.	Esther.	Chronica.

Hebræis כְּתוּבִים dicuntur *quasi scripta a Sanctis*, sive *per Spiritum S.* & opponuntur Scriptis Propheticis, eoque nomine comprehenduntur *Psalmi, Proverbia, Job, Canticum, Ruth, Threni, Ecclesiastes, Esther,*

Digitized by Google

Esther, *Daniel*, *Ezras*, *Nehemias*, *Chronica*. Liber Psalmorum Hebræis vocatur סֵפֶר תְּהִלִּים contracte תִּלִּים *Liber laudum*, eo quod plenus Liber Psalmorum laudibus Divinis existat. De auctore Psalmorum, divisione & id genus aliis vid. *Interpretes* & *Philologi* passim.

PSALM. I.

1 אַשְׁרֵי beatitudines, felicitas. *it.* beatus vel beati. *it.* beate, feliciter. *r.* אָשַׁר incessit. *P.* beatum prædicavit. אִישׁ vir. אַשְׁרֵי הָאִישׁ *beatitudines viri, i. r. vir beatitudinum, s. beatus.* הָלַךְ ambulavit, incessit, ivit. עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consuluit. רָשָׁע improbus. *r.* רָשַׁע improbus fuit. דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit, incessit. חַטָּאִים peccatores. *r.* חָטָא deflexit, erravit, peccavit. עָמַד stetit, constitit. מוֹשָׁב habitatio; sedes. *r.* יָשַׁב sedit, consedit. לֵץ derisor. *r.* לוּץ illudere; deridere.

2 תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. חֵפֶץ voluntas, desiderium, complacentia. הָגָה meditatus est. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 106. יוֹם dies. יוֹמָם *adv.* interdiu. לַיִל nox.

3 עֵץ arbor. שָׁתַל plantavit. פֶּלֶג rivus. *r.* פָּלַג. פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה. נָתַן dedit. עֵת tempus. *r.* עָתַת tempestive locutus est. עָלֶה folium *r.* עָלָה. נָבֵל emarcuit, decidit, concidit. 3. *f. k.* עָשָׂה fecit. 3. *f. k.* צָלַח prosperatus, secundatus fuit. 3. *f. H.*

4 מוֹץ gluma. נָדַף dispulit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 166. רוּחַ spiritus, ventus.

5 קוּם surgere, assurgere, stare, consistere. 3. *f. k.* W. r. 36. m. I. (2) p. 147. & annot. I. p. 151. מִשְׁפָּט judicium. עֵדָה congregatio. *r.* יָעַד condixit. *N.* convenit. צַדִּיק justus. (6) יָדַע novit. אָבַד periit, interiit. 3. *f. k.* W. r. 30. m. II. (2) p. 102.

PSALM.

PSALM. II.

1 רָגַשׁ tumultuatus eſt, concurrit. גּוֹי gens. לְאוֹם & אוֹם natio. הָגָה meditatus eſt. רִיק inanitas, inane. *r.* רִיק *H.* effudit, evacuavit.
2 יצב *N.* ſtetit, conſtitit, collocatus eſt. *H.* ſtatuit. מֶלֶךְ rex. רָזוֹן princeps. *it.* רוֹזְנִים *m. pl.* principes. יָסַד fundavit. *N.* conſultavit. 3 *præt. N.* W. r. 37. m. IV. p. 162. מָשִׁיחַ unctus, Meſſias.
3 נָתַק avulſit, diſrupit. 1. *f. P. cum* ה *parag.* מוֹסֵר vinculum. *pl.* מוֹסְרִים & מוֹסְרוֹת. *r.* יָסַר caſtigavit. שָׁלַךְ *H.* abjecit. עֲבֹת & עָבֹת contortum, tortile, funis. *r.* עָבַת contorſit.
4 שָׂחַק luſit, irriſit. לָעַג ſubſannavit, irriſit.
5 אַף ira. חָרוֹן æſtus iræ. *r.* חָרָה exarſit. בהל *N.* perturbatus, territus fuit. 3. *f. P.*
6 נָסַךְ fudit, effudit, inunxit. קֹדֶשׁ ſanctitas.
7 סִפֵּר numeravit, recenſuit. חֹק ſtatutum. יָלַד genuit. 1. *præt. k.*
8 שָׁאַל rogavit, interrogavit, petiit. נָתַן dedit. נַחֲלָה poſſeſſio. *r.* נָחַל poſſedit. אֲחֻזָּה poſſeſſio, retentio. *r.* אָחַז. אֶפֶס defectus, finis, terminus. *r.* אָפֵס defiit.
9 רָעַע confregit, contrivit. 2. *f. k.* W. r. 42. 2. p. 181. שֵׁבֶט virga, baculus, ſceptrum. בַּרְזֶל ferrum. כְּלִי & כֶּלִי inſtrumentum, vas. *r.* כָּלָה conſumtus fuit. יוֹצֵר fingens, formator. *r.* יָצַר formavit. נָפַץ ſparſus, diſperſus fuit.
10 שָׂכַל ſecundatus fuit. *H.* intelligere fecit, erudivit. יָסַר caſtigavit, erudivit. שָׁפַט judicavit.
11 עָבַד ſervivit, coluit. יִרְאָה timor. גּוּל exultare, ſaltando exilire. רַעַד & רְעָדָה tremor. *r.* רָעַד tremuit.
12 נָשַׁק oſculatus eſt. בַּר filius. אָנַף ſpiravit. *it.* animo commotus, *it.* iratus fuit. אָבַד periit. בָּעַר accenſus fuit, exarſit. מְעַט & מְעָט parum, paucum. *it.* momento, fere. *r.* מָעַט parum fuit. אַשְׁרֵי beatitudines. חָסָה confugit, recepit ſe.

Digitized by Google

PSALM. III.

1 מִזְמוֹר Psalmus. *r.* זָמַר amputavit. *P.* cecinit. בָּרַח fugit, aufugit. פָּנִים facies.

2 רָבַב multus fuit. צַר hostis. קָם adversarius. *r.* קוּם surgere.

3 רַב multus. אָמַר dixit. נֶפֶשׁ anima. יְשׁוּעָה & יְשׁוּעָתָה omnimoda salus. *r.* ישע salvavit.

4 מָגֵן clypeus, scutum. *r.* גָּנַן protexit. בְּעַד pro. כָּבוֹד gloria, honor. *r.* כָּבַד grave fuit. רוּם altum, excelsum esse, efferre se, efferri. *part. H.* W. r. 38. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. רֹאשׁ caput.

5 קוֹל vox. קָרָא vocavit. עָנָה respondit, exaudivit. 3. *f. k.* הַר & הָר mons. קֹדֶשׁ sanctitas.

6 שָׁכַב cubuit. יָשֵׁן dormivit, obdormivit. W. r. 37. p. 162. קוּץ tædere. *it.* æstivare. *it.* evigilare. *præt. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. (β) p. 152. סָמַךְ fulsit, sustentavit. (7) יָרֵא timuit. 1. *f. k.* רִבּוֹא & רְבָבָה myrias. *r.* רָבַב. סָבִיב ambitus, circuitus. *r.* סָבַב circumdedit. שׁוּת ponere. W. r. 36. m. I. p. 147.

8 ישע *H.* servavit. נכה *H.* percussit, cecidit. אֹיֵב inimicus. לְחִי & לֶחִי gena, maxilla. שֵׁן dens. *r.* שָׁנַן acuit. רָשָׁע improbus. שָׁבַר fregit.

9 יְשׁוּעָה salus. עַם populus. בְּרָכָה benedictio. *r.* בָּרַךְ.

PSALM. IV.

1 נָצַח vicit, præfuit. *part. P.* מְנַצֵּחַ præcentor musicæ. נְגִינָה pulsatio fidium, modulatio. *r.* נָגַן pulsavit. *al.* instrumentum musicum. *al.* melodia cantici.

2 קָרָא vocavit. עָנָה respondit, exaudivit. צֶדֶק justitia. צַר & צָר angustia. *r.* צוּר obsidere, arctare. רָחַב dilatatus est. 2. *præt. H.* חָנַן gratiam fecit, gratiosus fuit. תְּפִלָּה oratio. *r.* פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit.

3 כְּלִמָּה ignominia. כלם *N.* erubuit, ignominia perfusus fuit. אָהַב amavit, dilexit. 2. *f. k.* בִּקֵּשׁ quæsivit, postulavit. כָּזָב mendacium. *r.* כָּזַב mentitus est.

4 יָדַע scivit. פלה *N.* separatus est, *H.* separavit. *al.* ex פלא *N.* mi-

Digitized by G

N. mirabilis fuit. H mirificum fecit. חָסִיד benignus, misericors. it. sanctus. r. חסד Hithp. benignus, pius fuit. קָרָא invocavit. inf. k.
5 רָגַז contremuit, commotus fuit. חָטָא peccavit. מִשְׁכָּב cubile, cubatus. r. שָׁכַב cubuit. דָּמַם siluit, tacuit.
6 זָבַח mactavit, jugulavit, occidit, sacrificavit. זֶבַח m. mactatio, mactatilia. בָּטַח fisus est.
7 רָאָה vidit. H. ostendit. נָסָה tulit. P. tentavit. al. r. נָסַס vexillum erexit.
8 נָתַן dedit. שִׂמְחָה lætitia. r. שָׂמַח lætatus est. לֵב cor. עֵת tempus. דָּגָן frumentum. תִּירוֹשׁ mustum. r. יָרַשׁ hæreditavit, expulit. רָבַב multus fuit.
9 שָׁלוֹם pax. יַחַד & יַחְדָּיו simul. שָׁכַב cubuit, accubuit. יָשֵׁן obdormivit, dormivit. בָּדָד solitarius. לְבָדָד & לְבַד solitarie. בֶּטַח fiducia. it. secure, confidenter. r. בָּטַח fisus, confisus est. יָשַׁב habitavit.

PSALM. V.

1 נְחִילוֹת Nechiloth. al. instrumentum musicum. al. initium carminis &c.
2 אֵמֶר, אֹמֶר verbum, dictum. אזן P. & H. auscultavit. בִּין intelligere. imp. H. cum ה. W. r. 36. m. III. p. 148. הָגִיג meditatio. r. הָגָה meditatus est.
3 קָשַׁב auscultavit, attendit. שֶׁוַע vociferatio, clamor. r. שׁוּעַ vociferari. פלל judicavit, oravit.
4 עָרַךְ ordinavit, disposuit, instruxit. צָפָה speculatus est, expectavit, observavit.
5 חָפֵץ voluit, optavit. רֶשַׁע improbitas. גּוּר peregrinari. רַע malus. (6) יצב H. statuit, constituit. הָלַל insanivit. it. superbivit, gloriatus est. P. laudavit. נֶגֶד coram. שָׂנֵא odit. פָּעַל operatus fuit, egit, fecit. עָוֹן iniquitas.
7 אָבַד periit. P. perdidit. כָּזָב mendacium. r. כזב. מִרְמָה fallacia, fraus, dolus, dolosus. r. רָמָה jecit, defraudavit. תעב N. abominabile fuit. P. abominatum reddidit. (8) רוֹב multitudo, amplitudo. r. רבב multus fuit. חֶסֶד benignitas. בּוֹא venire. שָׁחָה incur-

Digitized by Google

incurvatus est. 1. *f. Hitbp.* W. r. 28. m. III. p. 96. & 34. m. I. exc. 2. p. 140. הֵיכָל templum, palatium. קֹדֶשׁ sanctitas. יִרְאָה timor, reverentia.

9 נָחָה reduxit, deduxit. צְדָקָה justitia. שׁוֹרֵר inimicus. *r.* שׁוּר cantare. *it.* observare. יָשַׁר rectum, æquum fuit. *P.* rectificavit, direxit, æquavit. *imp. H.* פָּנִים facies. דֶּרֶךְ via.

10 פֶּה os. נְכוֹנָה rectum, certum, firmum. *r.* כּוּן aptare. קֶרֶב medium, intestinum, venter. *r.* קָרַב appropinquavit. הַוָּה ærumna, pravitas. פָּתַח aperuit, solvit, pandit, explicavit. גָּרוֹן guttur. *r.* גָּרַר concidit, secuit. לָשׁוֹן lingua. חָלַק partitus est. *H.* emollivit, blanditus fuit.

11 אָשַׁם reus fuit. *H.* reum fecit. נָפַל cecidit. מוֹעֵצוֹת consilia, consultationes. *r.* יָעַץ consuluit. רֹב multitudo. פֶּשַׁע defectio, rebellio, prævaricatio. *r.* פָּשַׁע prævaricatus est. נדח abjecit, dispulit. מָרָה rebellis fuit, rebellavit. (12) שָׂמַח lætatus, lætus, hilaris fuit. חָסָה speravit, confisus est. רָנַן cecinit, cantavit. סָכַךְ texit, obtexit, protexit. 2. *f. H.* W. r. 41. m. I. & annot. 2. p. 172. & p. 174. עָלַץ exultavit. אָהַב amavit, dilexit. (13) בָּרַךְ benedixit. צִנָּה clypeus, scutum. רָצוֹן beneplacitum, voluntas. *r.* רָצָה voluit. עָטַר circumdedit, circumcinxit.

PSALM. VI.

1 שְׁמִינִית instrumentum octo chordarum.

2 יכח *H.* arguit, increpavit, reprehendit. W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. חֵמָה æstus iræ, excandescentia. *r.* יָחַם caluit, incaluit. יָסַר castigavit, erudivit.

3 חָנַן gratiam fecit, gratiosus, beneficus fuit. אֻמְלַל languidus valde. *r.* אמל. רָפָא sanavit, curavit. בהל *N.* perturbatus, attonitus, perterritus fuit. עֶצֶם os.

5 חָלַץ exuit, solvit, eruit, liberavit. ישע *H.* salvavit, salvum fecit.

6 מָוֶת mors. זֵכֶר memoria. *r.* זָכַר recordatus est. שְׁאוֹל status mortuorum, infernus. *r.* שָׁאַל petiit. יָדָה jecit.

cit. *H.* confessus est. (7) יָגַע laboravit, defatigatus est. אֲנָחָה suspirium, gemitus. r. אנח *N.* suspiravit. שָׂחָה natavit. מִטָּה lectus. r. נָטָה inclinavit. דִּמְעָה lacryma. r. דָּמַע lacrymatus est. עֶרֶשׂ sponda, lectus. מסה *H.* liquescit, dissolvit.
8 עָשֵׁשׁ arrosus fuit, contabuit, inveteravit. כַּעַס indignatio. r. כָּעַס indignatus fuit. עַיִן oculus. עָתַק consenuit, veteravit. צָרַר ligavit, hostiliter egit. *part. k.* צֹרֵר hostis.
9 סוּר discedere, recedere. פָּעַל operatus est. בְּכִי fletus. r. בָּכָה flevit. (10) תְּחִנָּה deprecatio. r. חָנַן gratiosus fuit. *Hithp.* oravit. תְּפִלָּה oratio. r. פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. לָקַח sumsit. 3. *f. k.* W. r. 38. annot. 3. p. 169. (11) בּוֹשׁ erubescere, pudefieri. בהל *H.* perterritus, perturbatus fuit. שׁוּב reverti. רֶגַע momentum. r. רָגַע rupit.

PSALM. VII.

1 שִׁגָּיוֹן cantio erratica. r. שָׁגָה erravit. כּוּשׁ Æthiops, Arabs. שִׁיר canere.
2 חָסָה confugit, recepit se. *it.* speravit, confisus est. 1. *præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. ישע *H.* servavit. רָדַף persecutus, prosecutus fuit. נצל *H.* eruit, eripuit, liberavit. (3) טָרַף rapuit, prædatus fuit, dilaceravit. אַרְיֵה leo. r. אָרָה decerpsit. פָּרַק rupit, disrupit. מַצִּיל *H.* eripuit. *part. H.*
4 עָשָׂה fecit. עָוֶל iniquitas. כַּף vola, manus. r. כָּפַף curvavit. (5) גָּמַל retribuit, rependit. שָׁלֵם integer, perfectus fuit, pacem habuit, salutavit. חָלַץ extraxit, liberavit. צָרַר ligavit. *it.* hostiliter egit. רֵיקָם gratis, frustra. (6) רָדַף persecutus est. נשג *H.* attigit, assecutus, consecutus fuit. רָמַס calcavit, conculcavit. חַיִּים vita. כָּבוֹד gloria, honor. r. כָּבַד grave fuit. עָפָר pulvis. שָׁכַן habitavit.
7 קוּם surgere. *imp. k.* נָשָׂא tulit. *imp. N.* עֶבְרָה ira. r. עָבַר transiit. צֹרֵר hostis. עוּר evigilare. צִוָּה præcepit.
9 עֵדָה congregatio, cœtus. r. יָעַד condixit. *N.* convenit.

אוּם & לְאוֹם natio. r. אמם. סָבַב circumdedit. מָרוֹם altum. r. רום altum esse. שׁוּב reverti.

9 דּוּן judicare. שָׁפַט judicavit. תּוֹם integritas. r. תָּמַם integer fuit. (10) גָּמַר perfecit, absolvit. כּוּן aptare. P. stabilire. 2.f. P.W. r. 42. 2. p. 181. בָּחַן probavit, examinavit. לֵב cor. כְּלָיוֹת renes. r. כָּלָה consumtus est. (11) מָגֵן clypeus. ישׁע H. salvavit. יָשָׁר rectus, rectum.

12 זָעַם indignatus est. (13) חֶרֶב gladius. לָטַשׁ acuit, erudivit. קֶשֶׁת arcus. דָּרַךְ calcavit. it. tendit, intendit. כּוּן aptare, disponere, dirigere. 3.f. P. & seq. 3. præt. H. W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151.

14 כְּלִי vas. מָוֶת mors. חֵץ sagitta. r. חָצַץ excidit. דָּלַק arsit, accensus fuit. it. persecutus, insectatus fuit. פָּעַל egit. (15) חָבַל obligavit, obstrinxit. P. corrupit, perdidit, parturivit, enixa est. אָוֶן iniquitas. הָרָה concepit. עָמָל labor, molestia, perversitas. r. עָמַל laboravit. שֶׁקֶר mendacium, falsitas. r. שָׁקַר mentitus est.

15 בּוֹר puteus. r. באר. כָּרָה paravit, fodit, perfodit. חפר fodit, effodit, perfodit. נָפַל cecidit. שַׁחַת corruptio, fovea. r. שָׁחַת corrupit.

17 קָדְקֹד vertex. r. קָדַד incurvavit. חָמָס vis, injuria, rapina. r. חָמַס violenter egit. יָרַד descendit.

18 יָדָה jecit. H. confessus est, gratias egit. זָמַר amputavit. P. cecinit, psallit.

PSALM. VIII.

1 גִּתִּית instrumentum musicum.

2 אַדִּיר magnificus, validus, amplus. נָתַן dedit. it. posuit. הוֹד m. decus, gloria, majestas. r. הוד.

3 פֶּה os. עוֹלֵל parvulus, puerulus. r. עלל P. fecit. יָנַק suxit. יָסַד fundavit. עֹז robur. r. עָזַז roboravit. צוֹרֵר hostis. שָׁבַת quievit. H. quiescere, cessare fecit, abolevit, amovit. נָקַם ultus est, vindicavit. part. Hitbp. (4) רָאָה vidit. שֵׁם nomen. מַעֲשֶׂה opus. אֶצְבַּע digitus. יָרֵחַ luna, mensis. כּוֹכָב stella.

כון

Digitized by Google

כּוּן aptare, parare. 2. *præt. P.* (5) זָכַר recordatus est. פָּקַד visitavit. (6) חָסַר defecit. *P.* privavit, defraudavit. מְעַט parum, paululum. כָּבוֹד gloria. הָדָר honor, decus, ornatus. עָטַר circumdedit. *P.* coronavit. (7) מָשַׁל dominatus est. שׁוּת ponere. רֶגֶל pes. (8) צֹאן & צֹנֶה grex, oves. אֲלָפִים boves. בְּהֵמָה bestia. שָׂדֶה ager.

9 צִפּוֹר avis. דָּג piscis. עָבַר transiit. אוֹרַח via. *r.* אָרַח iter fecit. יָם mare.

PSALM. IX.

1 מוּת לַבֵּן instrumentum musicum. *al.* מוּת mori. בֵּן filius. על מות לבן super mortem filii. *al.* בֵּן pro בֵּין ad medianum sc. tonum musicum. *al.* לַבֵּן illius intermedii sc. Goliathi.

2 יָדָה jecit. *H.* celebravit, gratias egit. 1. *f. H.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. & r. 33. 2. p. 126. סָפַר enarravit. 1. *f. P.* נִפְלָאוֹת mirabilia. פלא *N.* mirabile fuit.

3 שָׂמַח lætatus est. עָלַץ exultavit. זָמַר amputavit. *P.* cecinit. עֶלְיוֹן altissimus.

4 אָחוֹר retro, retrorsum. כָּשַׁל impegit, offendit, corruit. אָבַד periit. (5) דִּין judicium, causa. *r.* דּוּן judicare. כִּסֵּא solium, thronus.

6 גָּעַר increpavit, objurgavit. מָחָה delevit, abstersit.

7 תָּמַם absolvit, integer, perfectus fuit. W. r. 41. m. II. p. 173. חָרְבָּה & חֳרָבָה vastitas, desolatio. חָרַב siccus fuit. *it.* vastatus fuit. נֶצַח & נֵצַח æternitas. עִיר civitas. נָתַשׁ evulsit, extirpavit. זֵכֶר memoria.

8 יָשַׁב sedit. כּוּן aptare. כִּסֵּא thronus.

9 תֵּבֵל orbis. דּוּן judicare. 3. *f. H.* אוֹם & לְאוֹם gens, natio. מֵישָׁרִים rectitudines, recta. *r.* יָשַׁר rectum fuit. (10) מִשְׂגָּב locus editus, arx. *r.* שָׂגַב exaltatus fuit. דַּךְ & דַּךְ attritus, tenuis, pauper. *r.* דכך.

11 בָּטַח confisus est. עָזַב reliquit. דָּרַשׁ quæsivit, inquisivit.

12 נגד *H.* indicavit. *imp.* H. עֲלִילָה actio, opus.

13 שָׁכַח oblitus est. צְעָקָה clamor. *r.* צָעַק clamavit. עָנִי pauper. עֳנִי paupertas, miseria.

14 חָנַן misertus est. שָׂנֵא odit. רוּם tollere. *part. P.* שַׁעַר porta. מָוֶת mors.
15 סִפֵּר narravit. תְּהִלָּה laus. שַׁעַר porta. גּוּל exultare. 1.*f.H.*W.r.36.m.III.1.p.149.& 151. יְשׁוּעָה & יְשׁוּעָתָה salus. (16) טָבַע immersus, demersus, submersus fuit. שַׁחַת corruptio, fovea. *r.* שׁחת corrupit. רֶשֶׁת rete. טָמַן abdidit, abscondit. לָכַד cepit, deprehendit. רֶגֶל pes.
17 יָדַע scivit, cognovit. *part. N.* פֹּעַל opus. *r.* פָּעַל operatus est. כַּף vola, manus. נָקַשׁ illaqueavit, illaqueatus fuit. *part. k.* *al.* יָקַשׁ laqueum tetendit. *N.* illaqueavit se. 3. *præt. N.* הִגָּיוֹן meditatio, memoriale. *r.* הָגָה meditatus est.
18 שְׁאוֹל status mortuorum. שָׁכֵחַ obliviscens.
19 אֶבְיוֹן egenus. תִּקְוָה expectatio, spes. *r.* קָוָה exspectavit. עָנִי afflictus. עָנָו humilis.
20 עָזַז roboravit, corroboravit se. 3.*f.k.*W.r.41.m.I. p.171. & m.IV.p.174.
21 שׁוּת ponere. מוֹרָה timor. *r.* יָרֵא timuit. *al.* מוֹרָה doctrina. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. *part. H.* מוֹרֶה doctor, *forte legerunt* LXX.

PSALM. X.

1 עָמַד stetit. 2.*f.k.* רָחוֹק longinquus, longinquum. *r.* רחק. עלם *N.* latitavit. *H.* abscondit, occultavit. עֵת tempus. צָרָה angustia. *r.* צוּר arctare.
2 גַּאֲוָה fastus, elatio, superbia. *r.* גָּאָה altus fuit. דָּלַק arsit. *it.* persecutus, insectatus fuit. תָּפַשׂ prehendit, apprehendit. מְזִמָּה cogitatio. *it.* scelus. *r.* זָמַם cogitavit, molitus est. חָשַׁב cogitavit.
3 הָלַל insanivit. *it.* superbivit. *P.* laudavit. תַּאֲוָה desiderium. *r.* אוה desideravit. בָּצַע divisit, discidit. *it.* quæstui & avaritiæ deditus fuit. נָאַץ sprevit, contemsit.
4 גֹּבַהּ elatio. *r.* גָּבַהּ altus fuit. אַף nasus, facies. דָּרַשׁ quæsivit.
5 חִיל parturire, dolere. *Hiph.* parturire fecit, dolore affecit. 3.*f. H.* מָרוֹם altum. *r.* רוּם altum esse. פּוּחַ afflare, aspirare, efflare, exsufflare 3.*f. H.*
6 מוֹט moveri, dimoveri. 1.*f. N.* אלה

7 אָלָה execratio, adjuratio. r. אָלָה execratus est. מִרְמָה fraus, falsitas. r. רָמָה jecit, projecit. תֹּךְ & תּוֹךְ dolus, fraus. לָשׁוֹן lingua. עָמָל labor, molestia. r. עָמַל elaboravit. אָוֶן iniquitas.

8 מַאֲרָב insidiæ. r. אָרַב insidiatus est. חָצֵר atrium. מִסְתָּר abditum. r. סָתַר abscondit. הָרַג occidit. נָקִי & נָקִיא mundus, innocens. r. נָקָה mundus, innocens fuit. חֵלְכָה, חֵלֶךְ pauper, afflictus. al. expectans. pl. חֵלְכָּאִים ex חַיִל robur, opes, & כאה vel כהה vel נכה. *Ravio est ex* חלה expectavit, *inserto per epenthesin* ל *& significat* expectantem. צָפַן abscondit, recondit.

9 אָרַב insidiatus est. אַרְיֵה leo. r. אָרָה decerpsit. סֹךְ & סֻכָּה tugurium, tabernaculum. r. סָכַךְ texit, obtexit. חָטַף rapuit, diripuit. מָשַׁךְ traxit, extraxit. רֶשֶׁת rete.

10 דָּכָה contrivit. שָׁחַח incurvatus fuit. נָפַל cecidit. עָצוּם robustus, validus. r. עצם. חֵלֶךְ, חֵלְכָה pauper, ex חַיִל vis, opes, & כָּאָה attritus. vid. v. 8.

11 שָׁכַח oblitus est. סָתַר latuit, abscondit. נֶצַח & נֵצַח æternitas. (12) דָּרַשׁ quæsivit.

14 רָאָה vidit. עָמָל molestia. כַּעַס indignatio. נבט H. הִבִּיט intuitus est. יָתוֹם pupillus. עָזַר auxiliatus est.

15 שָׁבַר fregit. זְרוֹעַ brachium, lacertus, armus. r. זָרַע seminavit. רֶשַׁע improbitas.

17 כּוּן aptare, disponere. קָשַׁב auscultavit, attendit. אֹזֶן auris. (18) יָסַף addidit. 3. f. H. דַּךְ attritus, pauper. r. דכך. עָרַץ violenter egit, confregit.

PSALM. XI.

1 חָסָה confugit. *it.* speravit, confisus est. 1. *præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 145. אֵיךְ quomodo? נוּד vagari, errare, moveri. *imp. in Kal.* W. r. 36. m. I. p. 145. sq. הַר & הָר mons. צִפּוֹר avis, avicula. (2) דָּרַךְ calcavit. *it.* tetendit, intendit. 3. f. k. W. r. 16. m. V. p. 45. קֶשֶׁת arcus. כּוּן aptare, disponere, dirigere. 3. f. P. W. r. 36. m. V. p. 156 חֵץ sagitta. r. חָצַץ excidit יֶתֶר chorda, restis, nervus. r. יתר H. reliquit. ירה jecit, projecit,

 jacu-

Digitized by Google

jaculatus est. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128. & r. 2. m. II. p. 7.
מוֹ *partic. expletiva.* אֹפֶל caligo. יָשָׁר rectus, rectum. *r.* יָשַׁר rectum fuit.
3 שָׁתוֹת *pl.* fundamenta. *r.* שׁית ponere. הָרַס diruit, destruxit. 3. *f.* N. W. r. 7. m. III. p. 14. & 16. m. V. p. 45. צַדִּיק justus. *r.* צָדַק justus fuit. פָּעַל operatus fuit, egit, fecit. (4) הֵיכָל templum, palatium. קֹדֶשׁ sanctitas. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit. כִּסֵּא solium, thronus. עַיִן oculus. חָזָה vidit, providit. 3. *f. k.* W. r. 34. m. I. (α) p. 136. & r. 30. m II. p. 110. עַפְעַפַּיִם *dual.* palpebræ. *r.* עוּף volare. בָּחַן probavit, examinavit.
5 אָהַב & אָהֵב amavit, dilexit. חָמָס vis, violentia; injuria. *r.* חָמַס violenter egit. שָׂנֵא odit.
6 מטר. *H.* הִמְטִיר depluit, pluviam demisit. פַּח laqueus. *r.* פּוּחַ afflare. אֵשׁ ignis. גָּפְרִית sulphur. זַלְעָפָה arsio. *it.* procella. מְנָה portio, pars. *r.* מָנָה numeravit. כּוֹס calix, poculum.
7 צַדִּיק justus. צְדָקָה justitia.

PSALM. XII.

1 שְׁמִינִית octava. *it.* instrumentum musicum. *conf.* Ps. VI, 1.
2 ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit, servavit. גָּמַר perfecit. *it.* desiit, consummatus est. חָסִיד benignus, beneficus, sanctus, pius. *r.* חסד *P.* probro affecit. *Hithp.* benignum se exhibuit. פָּסַס defecit, imminutum fuit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 41. m. I. & II. p. 171. sqq. אֵמוּן fides, veritas. *it.* *pl.* fideles, veraces. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit.
3 שָׁוְא & שַׁו vanitas, vanum. *r.* שוא. דָּבַר locutus est. 3. *f. P.* רֵעַ amicus. *r.* רָעָה pavit. שָׂפָה labium, ora. חֲלַקָּה blandities. *pl.* חֲלַקּוֹת *r.* חָלַק partitus est, divisit. (4) כָּרַת cecidit. לָשׁוֹן lingua. דָּבַר. locutus est. *part fœm.*
5 גָּבַר valuit, prævaluit. 1. *pl. f. H.* אָדוֹן dominus.
6 שֹׁד vastator, vastitas. *r.* שָׁדַד vastavit, devastavit. עָנִי afflictus, pauper. *r.* עָנָה respondit. *P.* afflixit. אֲנָקָה exclamatio, gemitus. *r.* אָנַק clamavit. אֶבְיוֹן egenus. *r.* אָבָה voluit. קוּם surrexit. 1. *f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146.
&

Digitized by Google

& annot. I. p.151. שׁוּת ponere. 1.*fut.Hiph.*W.r.36.m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. יֵשַׁע & יֶשַׁע salus,auxilium. *r.* ישׁע *H* salvavit. פּוּחַ afflare, aspirare. *Hiph.* efflare. (4) אֹמֶר & אִמְרָה verbum, sermo. *r.* אָמַר dixit. טָהוֹר mundus, purus. *r.* טָהֵר mundus, purus fuit. כֶּסֶף argentum. *r.* כָּסַף appetivit. צָרַף conflavit, purgavit. *part. Paul.* עֲלִיל catinus, s. vas, in quo metalla purgantur. *r.* עלל *P.* fecit. זָקַק fudit, effudit. *Pyh.* purgatus est. *partic. Pyh.* שִׁבְעָתַיִם septies.
8 שָׁמַר custodivit. נָצַר custodivit, servavit. 2.*fut. Kal.*W. r.38. p. 166. דּוֹר generatio, ætas. *r.* דור & דּוּר habitare, ætatem agere. עוֹלָם seculum. *r.* עלם *N.* latitavit. (9) סָבִיב ambitus, circuitus. *it.* circumcirca. *r.* סָבַב circuivit. הָלַךְ ambulavit, obambulavit. 3.*pl.fut. Hithp.* רוּם efferre se, altum esse. *inf. k.* W. r. 36. m. I. 3. p. 146. sq. זֻלּוּת vilitas, res vilis. *r.* זול vilem esse, vili pendere.

PSALM. XIII.

2 עַד־אָנָה usque quo? שָׁכַח oblitus est. 2.*f. k.*W.r 23.m. III. 2. p. 83. נֵצַח & נֶצַח æternitas. *r.* נָצַח vicit, præfuit. סָתַר latuit, abscondit se.
3 שׁוּת ponere. 1.*f. H.* עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit. יָגוֹן mœror, mœstitia. *r.* יגה *H.* mœrore, mœstitia affecit. רוּם altum, elatum esse. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. אֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est.
4 נָבַט intuitus est. *imp. Hiph.*W.r.38.p.166. עָנָה respondit. אור lucere, illuminare. עַיִן oculus. יָשֵׁן dormivit, obdormivit. 1.*f. k.*W. r.38. m.III. p.161. מָוֶת mors. *r.* מוּת mori.
5 יָכֹל potuit, prævaluit. 1.*sing. præt. K.* צַר hostis. גִּיל exultare, lætando exilire. 3.*pl.fut. H.*W. r. 36. m.III. p.148. & annot. I p.151. מוֹט moveri, dimoveri, nutare. 1.*sing.fut. N.* W.r.36. m. V. p. 156.
6 בָּטַח confisus est. שִׁיר canere, cantare. גָּמַל retribuit, rependit.

Digitized by Google

PSALM. XIV.

1 נָבָל stultus, flagitiosus. *r.* נָבַל cecidit. *it.* stulte egit.
שִׁחֵת corrupit, perdidit. חעב *N.* נִתְעַב abominabile
fuit. עֲלִילָה actio, opus. *r.* עלל *P.* fecit, operatus est.
עֲשֹׂה fecit. *part. k.* טוֹב bonus.
2 שקף *H.* spectavit, prospexit. רָאָה vidit. *inf. k.* יֵשׁ est,
sunt. שָׂכַל secundatus fuit. *P.* & *H.* prudenter egit.
דָּרַשׁ quæsivit, inquisivit.
3 סוּר discedere, recedere, declinare. *al.* סָרַר refractarius
fuit. יַחַד & יַחְדָּו una, simul. *r.* יָחַד adunatus fuit.
אלח *N.* נאלח fœditus fuit. אֶחָד unus.
4 יָדַע cognovit. פָּעַל operatus fuit, egit, peregit. אָוֶן va-
nitas, iniquitas. אָכַל comedit. קָרָא vocavit.
5 פָּחַד expavit. פַּחַד pavor, metus. דּוֹר generatio.
6 עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ. בּוֹשׁ erubescere. 2. *f. H.* W. r.
36. m. III. p. 146. & annot. I. p. 151. מַחְסֶה, מַחֲסֶה spes,
refugium. *r.* חָסָה confugit. (7) נָתַן dedit. 3. *f. k.*
יְשׁוּעָה salus. שׁוּב reverti. שְׁבוּת reversio. *al.* capti-
vitas. *r.* שׁוּב reverti, vel שָׁבָה captivum cepit, duxit.
גּוּל exultare. שָׂמַח lætatus, lætus, hilaris fuit.

PSALM. XV.

1 גּוּר peregrinari, commorari. אֹהֶל tentorium. שָׁכַן ha-
bitavit, inhabitavit. הַר mons. קֹדֶשׁ sanctitas.
2 הָלַךְ ivit. תָּמִים perfectus, integer. *r.* תָּמַם absolvit,
integer fuit. פָּעַל operatus est. דָּבַר locutus est.
אֱמֶת veritas, fides. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit.
3 רָגַל obtrectavit, detraxit. לָשׁוֹן lingua. חֶרְפָּה pro-
brum, opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit, probris affe-
cit. נָשָׂא tulit. קָרוֹב propinquus. *r.* קָרַב accessit,
propinquus fuit. (4) בָּזָה sprevit, contemsit.
מָאַס sprevit, respuit. יָרֵא timens. כָּבֵד gravis, ho-
noratus fuit. 3. *fut. P.* שבע *N.* juravit. רוּעַ ma-
lum esse. *inf. H. al. b. l. Nomen est.* רַע malus. מוּר *H*
הֵמִיר mutavit, commutavit. 3. *f. sing. H.* W. r. 36. m. III.
pag.

p. 148. & annot. I. p. 151. (5) כֶּסֶף argentum. *r.* כָּסַף appetivit. נֶשֶׁךְ fœnus, usura. *r.* נָשַׁךְ momordit. שֹׁחַד munus. *r.* שָׁחַד muneravit. נָקִי & נָקִיא mundus,purus, innocens. *r.* נָקָה mundus, purus fuit. מוט moveri. 3.*f.* *N.* עָשָׂה fecit. *part.* *k.*

PSALM. XVI.

1 מִכְתָּם aureum, areolum. *r.* כתם abscondidit. חָסָה confugit, recepit se. *it.* speravit, confisus est. 1. *præt.* *k.*

2 טוֹב, טוֹבָה bonus, a. *r.* טוב bonum esse.

3 אַדִּיר magnificus, validus, amplus. *r.* אדר *N.* magnificus fuit. חֵפֶץ voluntas, desiderium. *r.* חָפֵץ voluit, optavit. (4) רָבָה multus, multiplicatus fuit, crevit. 3.*f.* *k.* W. r. 34. p. 136. עַצֶּבֶת dolor, labor. *r.* עָצַב doluit. אַחֵר alienus. מָהַר dotavit. *it.* festinavit. נָסַךְ fudit, effudit, libavit. 1. *f.* *H.* W. r. 38. p. 166. נֶסֶךְ, נֵסֶךְ & נָסֶךְ fusio, libamen. *r.* נָסַךְ libavit. 1. *f.* *H.* דָּם sanguis, reatus sanguinis. נָשָׂא tulit. שָׂפָה labium. (5) מָנָה portio, pars. *r.* מָנָה numeravit. חֵלֶק pars, portio, possessio. *r.* חָלַק partitus est, divisit. כּוֹס calix, poculum. תָּמַךְ sustentavit. *part.* *k.* W. r. 23. p. 85. גּוֹרָל sors.

6 חֶבֶל funis, funiculus, *sc.* *mensorius* *h.* *l.* *r.* חָבַל ligavit, obstrinxit. נָעִים amœnus, jucundus. *r.* נָעֵם amœnus fuit. נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit. שָׁפַר decorum, pulchrum fuit. (7) בָּרַךְ benedixit. 1. *f.* *P.* יָעַץ consuluit, consilium dedit. לַיִל nox. יסר castigavit, erudivit. 3. *pl.* *p.* *P.* כִּלְיוֹת renes.

8 שָׁוָה æquatus, æqualis fuit. *P.* posuit, proposuit. 1. *præt.* *P.* תָּמִיד jugiter. יָמִין dexter, dextra. מוט moveri.

9 שָׂמַח lætatus fuit. גּוּל exultare, exilire. 3. *f.* *H.* כָּבוֹד gloria, honor. *r.* כָּבַד honoratus fuit. שָׁכַן habitavit, inhabitavit. בֶּטַח fiducia. לָבֶטַח ad securitatem, *i.* *e.* secure, confidenter. *r.* בָּטַח confisus est.

10 עָזַב reliquit, dereliquit. שַׁחַת corruptio. *r.* שָׁחַת corrupit.

11 יָדַע scivit. *H.* notum fecit. 2. *sing.* *H.* W. r. 37. m. IV. p. 162.

p. 162. אֹרַח iter, via, semita. *r.* אָרַח iter fecit. שֹׂבַע saturitas. *r.* שָׂבַע satiatus, satur fuit. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus est.

PSALM. XVII.

1 תְּפִלָּה precatio. *r.* פָּלַל judicavit. שָׁמַע audivit, exaudivit. *imp. k.* קָשַׁב auscultavit, attendit. *imp. H.* רִנָּה cantus, cantio, clamor. *r.* רָנַן cecinit. *it.* vociferatus est. אזן *P.* & *H.* auscultavit. אֹזֶן auris. מִרְמָה fallacia, fraus. *r.* רָמָה jecit, projecit. *Pi.* fefellit.

2 יָצָא 3.*f.k.* חָזָה vidit. 3.*f.k.* מֵישָׁרִים rectitudines, recta. *r.* יָשַׁר rectum fuit.

3 בָּחַן probavit, examinavit. צָרַף purgavit. *it.* examinavit, exploravit. זָמַם cogitavit, molitus est. 1. *præt. k.* W. r. 41. m. II. p. 173. & m. 3. p. 174. עָבַר transivit, transgressus est. 3. *f. k.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104. & r. 10. m. IV. p. 32. פֶּה os, oris.

4 פְּעֻלָּה opus. *r.* פָּעַל operatus fuit. שָׂפָה labium. שָׁמַר custodivit. אֹרַח via. פָּרִיץ effractor, violentus latro. *r.* פָּרַץ rupit, erupit.

5 תָּמַךְ sustentavit, sustinuit. *inf. k.* אָשׁוּר incessus, gressus. *r.* אָשַׁר incessit. מַעְגָּל orbita. *r.* עָגַל volvit, devolvit. מוט & מטט *N.* dimotus, dilapsus fuit. 3. *pl. præt.* *N.* W. r. 41. m. I. annot. 1. p. 172. פְּעָמִים incessus, gressus, *r.* פעם *P.* agitavit. (6) עָנָה respondit. נָטָה inclinavit. *imp. H.* W. r. 38. p. 166. & r. 33. annot. 1. p. 134. אֹזֶן auris. אִמְרָה sermo.

7 פלא *H.* mirifice egit. *imp. H.* מוֹשִׁיעַ servans, Salvator. *r.* ישע *H.* servavit, salvavit. חָסָה confisus est, speravit. קום surgere *part. pl. Hithp.* (8) אִישׁוֹן nigrum, nigredo. בָּבָה, בת pro בבת pupilla. צֵל umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. כָּנָף ala, ora. סָתַר latuit. *H.* abscondit, celavit. (9) שָׁדַד vastavit, devastavit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 41. m. II. p. 173. יקף *H.* ambivit, circumivit. (10) חֵלֶב adeps, pinguedo. סָגַר clausit. גֵּאוּת fastus, elatio, superbia. *r.* גָּאָה extulit se, superbivit.

11 סָבַב circumdedit. שׁוּת ponere. נָטָה extendit se, inclinavit. W r. 33. 4. p. 128. *inf. k.*
12 דִּמְיוֹן similitudo. *r.* דָּמָה similis fuit. אַרְיֵה leo. *r.* אָרָה carpsit, decerpsit. כָּסַף expetivit, appetivit. טָרַף rapuit, decerpsit. כְּפִיר leo juvenis. כָּפַר picavit, pice obduxit. יָשַׁב sedit. מִסְתָּר abditum, absconditum. *r.* סָתַר latuit, abscondit.
13 קוּם surgere. קִדֵּם antevertit, anticipavit. *imp. P.* כָּרַע incurvavit. *H.* prostravit. פָּלַט evasit. *P.* liberavit. חֶרֶב gladius. *r.* חָרֵב siccatus fuit. *it.* desolavit.
14 מְתִים homines. חֶלֶד ævum, tempus. חֵלֶק pars. צָפוּן reconditum, thesaurus reconditus. *r.* צָפַן abscondit. מָלֵא plenus fuit. *P.* implevit. בֶּטֶן uterus. שָׂבַע satiatus, saturatus fuit. נוח *H.* הִנִּיחַ reliquit, deposuit. יֶתֶר reliquum. *r.* יתר *N.* reliquus fuit. עוֹלָל parvulus, puerulus. *r.* עָלַל *P.* fecit.
15 חָזָה vidit. קוּץ tædere. *Hiph.* evigilare. תְּמוּנָה imago. *r.* מון *inde* מִין species.

PSALM. XIIX.

(& 2. *Sam. cap.* XXII.)

1 עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit. דִּבֶּר locutus est. שִׁיר & שִׁירָה canticum. *r.* שׁוּר canere, cantare. נצל *H.* הִצִּיל eripuit. כַּף vola. אֹיֵב inimicus. יָד manus.
2 רָחַם misertus est, dilexit. I. *sing. fut. Kal.* W. r. 48. m. III, p. 226. חֵזֶק firmitas. *r.* חָזַק invaluit, fortis fuit.
3 סֶלַע petra. מְצוּדָה munitio. *r.* מצד. פָּלַט evasit. *P.* liberavit. *part. Pih.* צוּר rupes. חָסָה confugit. *it.* speravit, confisus est. מָגֵן clypeus, scutum. גָּנַן obtexit. קֶרֶן cornu. *r.* קָרַן radiavit. יֵשַׁע & יֶשַׁע salus, auxilium. מִשְׂגָּב locus editus, arx, munitio. *r.* שָׂגַב exaltatus, roboratus fuit. (מָנוֹס refugium. *r.* נוּס fugere.)
4 הָלַל insanivit. *it.* gloriatus fuit. *N.* laudatus fuit. *part. P.* ישע *N.* servavit. I. *f.* N. W. r. 37. an. 3 p. 165.
5 אָפַף circumdedit. מִשְׁבָּרִים fluctus *r.* שָׁבַר fregit. חֶבֶל & חבל

Digitized by Google

חֶבֶל funis, dolor, caterva. r. חָבַל ligavit, perdidit. נַחַל vallis, torrens. r. נָחַל possedit. בְּלִיַּעַל nequitia, nequam. בִּעֵת perterruit, perturbavit.
6 סָבַב circumdedit, circuivit. קִדֵּם anticipavit, prævenit. מוֹקֵשׁ laqueus, tendicula. r. יָקֹשׁ laqueum tetendit.
7 צַר & צָר angustia, hostis. r. צוּר obsidere, arctare. שִׁוַּע vociferari. i. f. P. הֵיכָל palatium, templum. שַׁוְעָה vociferatio, clamor. r. שִׁוַּע vociferari. אֹזֶן auris. (8) גָּעַשׁ tremuit, contremuit, commotus fuit. 3.f.k. רָעַשׁ movit, contremuit. מוֹסָד m. מוֹסָדָה f. fundamentum. it.f.pl. מוֹסָדוֹת & m.constr. מוֹסְדֵי fundamenta. r. יָסַד fundavit. רָגַז contremuit, commotus fuit. חָרָה arsit, exarsit ira. (9) עָלָה ascendit. עָשָׁן fumus. r. עָשַׁן fumavit. גַּחַל pl. גֶּחָלִים prunæ, carbones. בָּעַר arsit, exarsit. (10) נָטָה inclinavit, declinavit. עֲרָפֶל caligo. r. עָרַף decervicavit, fregit.
11 רָכַב equitavit, vectus fuit. עוּף volare. (רָאָה vidit. 3.f.N.) דָּאָה volavit, volitavit. 3.f.K.W.r.33.2.p.126.& annot. I. β. 1.p.131. כָּנָף ala, ora.
12 שׁוּת ponere. 3.f.H. סֵתֶר absconsio, latibulum. r. סָתַר latuit. סָבִיב ambitus, circuitus. pl. סביבים & סביבות. r. סָבַב circuivit. סֻכָּה tugurium, tabernaculum. r. סָכַךְ texit, obtexit. חשֶׁךְ & חֲשֵׁכָה tenebræ, obtenebratio. r. חָשַׁךְ obscurus fuit. (חַשְׁרָה colligatio.) עָב nubes densa. r. עוּב obnubilare. שַׁחַק pulvis. it. nubes superiores, æther, cœlum. r. שָׁחַק contudit. (13) נֹגַהּ splendor. r. נָגַהּ splenduit. בָּרָד grando. r. בָּרַד grandinavit.
14 רָעַם tonuit, intonuit. עֶלְיוֹן altissimus.
15 חֵץ sagitta. r. חָצַץ exscidit, discidit. פּוּץ spargere se, dispergi. 3.f.H.W.r.36.m.III. p. 148. בָּרָק fulgur. r. בָּרַק fulguravit. הָמַם profligavit, quassavit. 3.f.k.W. r.41.m.II.p.173.
16 אָפִיק torrens, alveus. r. אפק Hithp. confirmavit se. גָּלָה revelavit, retexit. 3.pl.f. N. תֵּבֵל orbis. גְּעָרָה increpatio, objurgatio. r. גָּעַר increpavit. נְשָׁמָה anima, respiratio, flatus. r. נשם.
17 מָרוֹם altitudo. מָשָׁה extraxit. (18) הִצִּיל נצל H. eruit, eripuit. עֹז & עַז robustus, fortis. r. עָזַז roboravit.

Digitized by Google

ravit. שָׂנֵא odit, odio habuit. אָמֵץ robustus, fortis fuit. (19) איד vapor. *it.* calamitas, pernicies. מִשְׁעָן scipio, baculus. *r.* שען *N.* innixus fuit.

20 יָצָא exivit. *H.* eduxit. מֶרְחָב latum, latitudo. *r.* רָחַב dilatatus est. חָלַץ exuit, eruit, liberavit. חָפֵץ voluit. *it.* delectatus fuit. (21) גָּמַל retribuit, בֹּר puritas. *r.* בָּרַר purificavit. שׁוּב 3. *f. H.*

22 רָשַׁע impie egit. (23) חֹק & חֻקָּה statutum. *r.* חָקַק statuit, decrevit. סוּר discedere, recedere. 1. *f. H.* W. r. 36 p. 151. 1. *f. k.* leg. in 2. Sam. XXII. מִן a, ex, *cum aff.* מִנִּי & מֶנִּי.

24 (תָּמִים integer.) שָׁמַר custodivit. 1. *f. Hithp.* W. r. 28. m. III. 1. p. 96. עָוֹן iniquitas. (26) חָסִיד benignus, sanctus. *r.* חסר *Hithp.* benignum se exhibuit. גֶּבֶר ,גֶּבֶר vir. (גִּבּוֹר fortis.) *r.* גָּבַר valuit. תָּמִים perfectus, integer. *r.* תָּמַם absolvit, integer fuit.

27 בָּרַר purificavit. *part. N.* נָבָר purus, & 2. *f. Hithp.* עִקֵּשׁ perversus. *r.* עָקַשׁ pervertit. פתל *N.* luctatus, contortus fuit. (28) עַם populus. עָנִי pauper. *r.* עָנָה respondit. *P.* afflixit. רָם altus. שָׁפֵל humilis fuit, humiliavit. (29) אור lucere. נֵר lucerna. (נָגַהּ splenduit. *H.* illustravit. 3. *f. H.* חשֶׁךְ tenebræ.)

30 רָצַץ quassavit, confregit. 1. *f. k. al.* רוּץ currere. גְּדוּד turma, exercitus. *r.* גָּדַד turmatim convenit, excurrit. populatus est. דָּלַג subsiliit, insiliit, transiliit. 1. *f. P.* שׁוּר murus. (31) דֶּרֶךְ via. אִמְרָה sermo. *r.* אָמַר dixit. צָרַף conflavit, purgavit. *part. Paul.*

32 מִבַּלְעֲדֵי præter. זוּלַת præter.

33 (מָעוֹז robur. *r.* עָזַז.) נָתַר expedivit. 3. *f. H.* אָזַר cinxit. *part. Pyh.* חַיִל robur, virtus.

34 שָׁוָה æqualis fuit. *P.* æquavit. *part. P.* אַיָּלָה & אַיֶּלֶת cerva. בָּמָה excelsum, sacellum. עָמַד stetit. *H.* constitit.

35 לָמַד didicit. *P.* docuit. *part. P.* מִלְחָמָה bellum, prælium. *r.* לָחַם comedit, pugnavit, oppugnavit. חָתַת fractus, attritus, contritus est. 3. *f. præt. N.* W. r. 41. p. 178. *al.* נָחַת descendit. *N.* & *P.* demisit. נְחוּשׁ æneus. זְרוֹעַ brachium. *r.* זָרַע seminavit.

36 יֶשַׁע salus. יָמִין dextra. סָעַד fulsit, suffulsit. עֲנָוָה mansuetudo, humilitas. *r.* עָנָה respondit. *P.* afflixit.

inf. P. רָבָה crevit, auctus fuit. *H.* multiplicavit. 3.*f. H.* W. r. 34. m. I. (β) p. 138.
37 רָחַב dilatatus est. 2. *f. H.* צַעַד gressus. מָעַד vacillavit, lapsus est. קַרְסֹל talus, malleolus pedis. *r.* קָרַס curvus fuit. (38) רָדַף persecutus est. נשג *H.* הִשִּׂיג attigit, assecutus est. כָּלָה defecit, consumtus fuit. *P.* finivit. *inf. P.* W. r. 33. 4. p. 128.
39 מָחַץ percussit, fregit. 1. *f. k.* יָכֹל potuit, valuit.
40 אָזַר cinxit. 2. *f. P.* W. 30. m. III. מִלְחָמָה bellum. כָּרַע incurvavit se. 2. *f. H.* קָם adversarius, insurgens. *r.* קוּם.
41 נָתַן dedit. 3. *præt. k.* (*per aphær.* תַּתָּה) *al. r.* תון. עֹרֶף cervix. *r.* עָרַף decervicavit. שָׂנֵא odit. *part. P.* צָמַת excidit, succidit. (42) שִׁוַּע vociferari. 3. *f. P.* שָׁעָה circumspexit. 3. *f. k.* עָנָה respondit. ישע *H.* salvavit. *part. H.* (43) שָׁחַק contudit, comminuit. 1. *f. k.* עָפָר pulvis. טִיט cœnum, lutum. חוּץ foris, foras. *pl.* חוּצוֹת plateæ. ריק *H.* הֵרִיק evacuavit, effudit. 1. *f. H.* (רָקַק comminuit. 1. *f. H.* רָקַע distendit. 1. *f. k.*)
44 פָּלַט evasit, effugit. *Pih.* liberavit. 2. *f. P.* רִיב lis, contentio. *r.* רוּב litigare. שׂוּם ponere. עָבַד servivit. coluit. (45) שֵׁמַע, שֶׁמַע & שֹׁמַע auditio, rumor, fama. *r.* שָׁמַע. נֵכָר alienus, alienigena. נִכַּר *N.* alienus fuit. כִּחֵשׁ mentitus fuit.
46 נָבַל cecidit. חָגַר cinxit. חָרַג horruit, contremuit. מִסְגֶּרֶת clausura. *f. pl.* מִסְגְּרוֹת. *r.* סָגַר clausit.
47 בָּרַךְ benedixit. *part. Paul.* רוּם tolli, efferri, altum esse. 3. *f. k.* יֶשַׁע salus. (48) נְקָמָה ultio, vindicta. *r.* נָקַם ultus est. דָּבַר loquutus, eloquutus est. *H.* duxit, subegit. (יָרַד descendit. *part. H.*
49 יָצָא exiit. *part. H.*) פָּלַט eripuit. הִצִּיל liberavit. חָמָס vis, violentia. *r.* חָמַס vim fecit.
50 יָדָה jecit, projecit. *H.* confessus est. 1. *f. H.* W. r. 37. m. IV. p. 162. & 34. m. I. ϛ. p. 138. זָמַר putavit. *Pih.* cecinit, psallit. 3. *f. P.*
51 מִגְדּוֹל turris. *r.* גָּדַל magnus fuit. *H.* magnum effecit. *partic. H.* מֶלֶךְ rex. חֶסֶד gratia. מָשִׁיחַ unctus. *r.* מָשַׁח unxit. זֶרַע semen.

PSALM.

Digitized by Google

PSALM. XIX.

2 סִפֵּר numeravit, narravit. *part. pl. P.* כָּבוֹד gloria. *r.* כָּבַד gravis fuit. מַעֲשֶׂה opus. נגד *H.* indicavit. *part H.* רָקִיעַ expansum. *r.* רָקַע expandit. (3) נָבַע scaturivit, eructavit. 3. *f. H.* W. r. 38. p. 166. אֹמֶר sermo. חִוָּה indicavit, annunciavit. דַּעַת scientia. *r.* יָדַע cognovit. (4) שָׁמַע audivit. קוֹל vox.
5 יָצָא exiit. קַו & קָו linea, regula, amussis. *r.* קָוָה expectavit. קֵץ & קָצֶה finis. *r.* קָצַץ amputavit. תֵּבֵל orbis. מִלָּה sermo, verbum. *r.* מָלַל locutus fuit. שֶׁמֶשׁ sol. (6) חָתָן gener, sponsus. *r.* חתן *Hithp.* affinitatem iniit. חֻפָּה thalamus nuptialis. *r.* חָפַף texit. שׂוּשׂ gaudere, lætari. 3. *f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. גִּבּוֹר potens, validus. *r.* גָּבַר valuit. רוּץ currere. אֹרַח via. (7) מוֹצָא exitus. *r.* יָצָא exivit. תְּקוּפָה circumactio, revolutio. *r.* קוּף. סָתַר latuit, abscondit se. 3. *præt.* N. W. r. 10. m. I. p. 26. חַמָּה sol, color. *r.* חָמַם caluit.
8 תָּמִים perfectus. *r.* תָּמַם perfecit. שׁוּב reverti. *H.* reduxit. *part. fœm. Hiph.* W. r. 36. m. III. p. 148. add. r. 46. m. I. 3. p. 201. עֵדוּת testimonium. *r.* עוּד *Hiph.* testari. אָמַן nutrivit. *N.* firmus fuit. *H.* credidit. *fœm. part. Niph.* חָכַם sapuit, sapiens fuit. *part. Hiph.* פֶּתִי & פְּתִי fatuus, simplex. *r.* פָּתָה persuasus fuit.
9 פִּקּוּדִים mandata, commissa. *r.* פָּקַד visitavit, præcepit. יָשָׁר rectus. שָׂמַח lætatus fuit. *part. P.* מִצְוָה præceptum. *r.* צִוָּה præcepit. בַּר purum. *r.* בָּרַר purus fuit, purificavit. אוֹר lucere. *H.* illuminare.
10 יִרְאָה reverentia, timor. *r.* יָרֵא timuit. טָהוֹר mundus. *r.* טָהֵר mundus fuit. עָמַד stetit. *part. fœm. Kal.* עַד & עֵד æternitas, seculum. מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. אֱמֶת fides, veritas. *r.* אָמַן. צָדַק justus fuit. *H.* justificavit. (11) חָמַד desideravit. *part. pl. Niph.* זָהָב aurum. פָּז aurum solidum, obryzum. *r.* פָּזַז roboratus est. מָתוֹק dulcis, dulce. *r.* מָתַק dulce fuit. דְּבַשׁ dulcedo, mel. *r.* דבשׁ. נֹפֶת destillatio. *r.* נוּף stillare. צוּף favus. *r.* צוּף fluere.

 זהר

Digitized by Google

12 זהר N. admonitus fuit. H. splenduit, admonuit. שָׁמַר custodivit. inf. Ka. W. r. 48. m. IV p. 227. עֵקֶב præmium, merces. (13) שְׁגִיאוֹת errores. r. שָׁגָה erravit. בִּין intelligere. 3 ... W. r. 36. m. III. p. 148. & annot I. p. 151. סָתַר abscondit. נָקָה mundus fuit. P. mundavit.

14 זֵד superbus, arrogans. r. זוד superbire. חָשַׂךְ cohibuit, contraxit. imp. K. W. r. 29. m. I. p. 99. מָשַׁל dominatus est. תָּמַם integer, perfectus fuit. I. sing. fut. Niph. W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. exc. α. p. 175. נָקָה mundus, purus fuit. I sing. præt. P. W. r. 34. m. II. 2. p. 142. פֶּשַׁע defectio, prævaricatio. r. פָּשַׁע defecit, prævaricatus est.

15 רָצוֹן voluntas, beneplacitum. r. רָצָה voluit. פֶּה os. הֶגְיוֹן constr. הִגָּיוֹן meditatio. r. הָגָה meditatus est. צוּר rupes. גֹּאֵל redemtor. r. גָּאַל redemit.

PSALM. XX.

2 עָנָה respondit. 3 sing. fut. k. W. r. 30. m. II. 2. p. 104. & r. 33. 2. p. 126 & annot. I. (b) p. 132. צָרָה angustia. r. צוּר obsidere. שָׂגַב exaltatus fuit. 3. sing. fut. Pih.

3 שָׁלַח misit. 2. .. k. עֵזֶר auxilium. r. עָזַר juvit, auxiliatus est. קֹדֶשׁ sanctitas. r. קָדַשׁ sanctus est. סָעַר fulsit, sustentavit. 3. sing. fut. k. W. r. 23. m III. 2. p. 83.

4 זָכַר recordatus est. N memoriam celebravit. מִנְחָה munus, oblatio. r. מנח ... נָחָה. עוֹלָה holocaustum. r. עָלָה ascendit. דָּשֵׁן pinguefactus fuit. P. pinguefecit. i. decineravit. 3. sing. f. P.

5 נָתַן dedit. לֵבָב cor. עֵצָה consilium. r. יָעַץ consuluit. מָלֵא plenus fuit, implevit, complevit.

6 רָנַן cecinit cantavit. I. pl. fut. P. יְשׁוּעָה salus. r. יָשַׁע N. servatus est. H. salvavit. דָּגַל vexillavit, vexillum erexit. מִשְׁאָלוֹת petiones. r. שָׁאַל rogavit, petiit.

7 יָדַע scivit, novit מָשִׁיחַ unctus. r. מָשַׁח unxit. עָנָה respondit, exaudivit. שָׁמַיִם cœli. גְּבוּרָה robur, potentia. r. גָּבַר valuit. יֶשַׁע salus. יָמִין dextra.

8 רֶכֶב currus. r. רָכַב vectus fuit. סוּס equus. זָכַר meminit. I. pl.

Digitized by Google

1. *pl. fut. Hiph.* (9) כָּרַע incurvavit se. נָפַל cecidit. קוּם surgere. 1. *pl. præt. k.* W. r. 36. p. 145. עוּד *P.* עוֹדֵד staturninavit. *Hithp.* sublevavit se. 1. *pl. fut. Hithp.* קָרָא vocavit, invocavit.

PSALM. XXI.

2 עֹז robur, fortitudo. *r.* עָזַז roboravit. שָׂמַח lætatus est. גִּיל exultare. 3. *sing. fut. Hiph.* W. r. 36. m. III. p. 148 & annot. I. p 151.

3 תַּאֲוָה desiderium. *r.* אָוָה desideravit. אֲרֶשֶׁת pronunciatum, petitio. *r.* ארש. שָׂפָה labium. מָנַע inhibuit, cohibuit, prohibuit. (4) קָדַם anteivit, prævenit. 2. *sing. masc. fut. Pih.* בְּרָכָה benedictio. *r.* בָּרַךְ benedixit. שׁוּת ponere. 2. *sing. masc. fut. Hiph.* עֲטָרָה *constr.* עֲטֶרֶת corona. *r.* עָטַר circumdedit. פַּז obryzum.

5 שָׁאַל rogavit. אֹרֶךְ longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus fuit. עַד & עַד æternitas, seculum.

6 כָּבוֹד gloria. *r.* כָּבֵד gravis fuit. *Niph.* honoratus fuit. הוֹד decus, decor. *r.* הוד. הָדָר honor, decus. *r.* הָדַר honoravit. שָׁוָה æqualis fuit. *P.* posuit, disposuit. 2 *sing. masc. fut. P.* (7) חָדָה lætatus est. *Pih.* exhilaravit. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus fuit.

8 בָּטַח confisus est, speravit. חֶסֶד misericordia. *r.* חָסַד probro affecit. *it.* misertus est. עֶלְיוֹן excelsus. מוֹט moveri, dimoveri 3. *sing. fut. N.* W. r. 36. m. II. p. 148.

9 מָצָא invenit. אוֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est. יָמִין dextra. שָׂנֵא odio habuit.

10 תַּנּוּר fornax, furnus. *r.* תנר. אֵשׁ ignis. אַף nasus. *it.* ira. *r.* אָנַף spiravit. *it.* iratus fuit. בָּלַע absorpsit, devoravit. 3 *fut. P.* אָכַל comedit, consumsit.

11 פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה fructuosus fuit. אָבַד periit. *P.* perdidit. 2. *sing. masc. fut. Pih.* זֶרַע semen. *r.* זָרַע sevit.

12 נָטָה inclinavit. חָשַׁב cogitavit, excogitavit. מְזִמָּה cogitatio. *it.* scelus. *r.* זָמַם cogitavit, molitus est. יָכֹל potuit. (13) שְׁכֶם humerus, dorsum. מֵיתָרִים funes, nervi. *r.* יתר *N.* relictus fuit. כּוּן aptare, dirigere. 2 *sing. fut. Pih.* W. r. 42. p. 181.

14 רום extollere se, altum esse. W. r. 36. m. I. p. 146. *imp. K. cum* ה *parag.* עז robur. *r.* עָזַז roboravit. שׁוּר canere. 1. *fut. Hiph.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. זָמַר putavit. *P.* cecinit. 1. *sing. fut. Pih.* גְּבוּרָה robur. *r.* גָּבַר valuit, prævaluit.

PSALM. XXII.

1 אַיָּלָה & אַיֶּלֶת cerva. *r.* איל. שַׁחַר aurora. *r.* שָׁחַר niger fuit. *P.* mane quæsivit.

2 עָזַב reliquit, dereliquit. רָחוֹק longinquus, longinquum. *r.* רָחַק procul, longe absfuit. יְשׁוּעָה salus. שְׁאָגָה rugitus. *r.* שָׁאַג rugiit.

3 עָנָה respondit, exaudivit. דּוּמִיָּה silentium, sepulchrum. *r.* דּוּם. *al.* דָּמָה.

4 יָשַׁב sedit, permansit. תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל insanivit. *it.* gloriatus est.

5 בָּטַח speravit, confisus est. פָּלַט evasit. *Pih.* liberavit, eripuit. (6) זָעַק clamavit exclamavit. מלט *N.* נִמְלַט ereptus fuit. בּוֹשׁ erubescere, pudefieri. 3. *pl. præt. Kal.* W. r. 36. m. I. p. 148.

7 תּוֹלֵעָה & תּוֹלַעַת vermis, lumbricus. *r.* חלע. חֶרְפָּה probrum, opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. בָּזָה sprevit, contemsit. *part. Paul.* W. r. 33. 6. p. 130.

8 רָאָה vidit. לָעַג subsannavit, irrisit. 3. *pl. fut. Hiph.* פָּטַר aperuit. 3. *pl. fut. Hiph.* שָׂפָה labium. נוּעַ movere se, vacillare. רֹאשׁ caput. (9) גָּלַל volvit, devolvit. *inf. k.* W. r. 41. m. I. p. 171. פָּלַט evasit. נצל *H.* הִצִּיל eripuit. חָפֵץ volens, desiderans. *r.* חָפֵץ voluit, desideravit.

10 גֹּחַ eductor. *r.* גּוּחַ prodire, erumpere. בֶּטֶן venter, uterus. בָּטַח confisus est. שַׁד *m.* mamma, *dual.* שָׁדַיִם mammæ, ubera. אֵם mater.

11 שָׁלַךְ *H.* misit, projecit. 1. *sing. præt. Hoph.* רֶחֶם vulva, uterus. *r.* רָחַם dilexit.

12 רָחַק procul fuit. צָרָה angustia. *r.* צוּר arctare, obsidere. קָרוֹב propinquus, propinquum. *r.* קָרַב appropinquavit. עָזַר juvit, adjuvit.

13 סָבַב circumivit, circumdedit. פַּר juvencus. r. פרר. אַבִּיר robuſtus, fortis. r. אבר. כָּתַר cinxit.

14 פָּצָה aperuit. 3. *pl. præt.* K. W. r. 34. m. I. p. 136. אַרְיֵה leo. r. אָרָה decerpſit. טָרַף rapuit, dilaceravit. שָׁאַג rugiit. (15) שָׁפַךְ fudit, effudit. 1. *ſing. præt. Niph.* פָּרַד ſeparavit, disjunxit. 3. *pl. præt Hithp.* עֶצֶם os, oſſis. r. עָצַם corroboratus eſt. דּוֹנַג cera. מָסַס liquefactus, diſſolutus fuit. 3. *ſing. præt. Niph.* W. r. 41. m. I. p. 171. ſq. תָּוֶךְ medium. מֵעִים viſcera. r. מעה.

16 יָבֵשׁ aruit, exaruit. חֶרֶשׂ teſta. r. חרש. כֹּחַ robur, vis. r. כח. לָשׁוֹן lingua. דָּבַק adhæſit, conglutinatus eſt. *part. Hoph.* W. r. 37. m. IV. p. 95. מַלְקוֹחַ faux, captura. r. לָקַח ſumſit. עָפָר pulvis. מָוֶת mors. r. מות mori. שָׁפַת diſpoſuit, ordinavit.

17 כֶּלֶב canis. עֵדָה congregatio. r. יָעַד N. convenit, congregatus eſt. רוע malum eſſe, vel videri. *H.* malum fecit. *part. H.* W. r. 36. m. II. p. 149. יקף *H.* circumivit, cinxit. *al.* נָקַף perfodit, excidit, concidit. 3. *pl. præt. H.* W. r. 37. p. 159. r. 38. p. 166. כָּרָה & כּוּר fodere, effodere. *part. pl. k.* כָּאֲרִי pro כָּאֲרִים vel כָּרִים fodientes; vel כארי pro כָּאֲרוּ. *aliis nomen eſſe videtur* כָּאֲרִי perfoſſus, ut עָנִי, קָלִי &c. *al.* אֲרִי leo. r. אָרָה carpſit, diſcerpſit. רֶגֶל pes. r. רָגַל obtrectavit. (18) סָפַר numeravit. 1. *fut. Pih.* עֶצֶם os. נבט *Hiph.* הִבִּיט intuitus eſt. רָאָה vidit.

19 חָלַק diſtribuit, diviſit, partitus eſt. 3. *pl. fut. Pih.* בֶּגֶד veſtis. r. בָּגַד prævaricatus eſt. לְבוּשׁ indumentum, veſtimentum. r. לָבַשׁ veſtivit. נָפַל cecidit. *Hiph.* projecit. 3. *f. H.* גּוֹרָל ſors. (20) רָחַק longe abfuit. אֱיָלוּת fortitudo, virtus. r. איל. עֶזְרָה auxilium. r. עָזַר juvit. חוש feſtinare. *imp. k. cum* ה *parag.* W. r. 36. m. I. p. 146.

21 יצל *H.* הִצִּיל eripuit. חֶרֶב gladius. r. חָרֵב ſiccatus. *it.* vaſtatus fuit. כֶּלֶב canis. יָחִיד unicus, unigenitus. r. יָחַד adunatus fuit. (22) קֶרֶן cornu. r. קָרַן radicavit. רְאֵם monoceros, unicornis. W. r. 31. m. I. 4. p. 110. (23) אָח frater. r. אחה W. r. 46. m. I. 2. (*d*) p. 201. תָּוֶךְ medium. קָהָל congregatio. r.

קהל

Digitized by Google

קָהַל congregavit. הָלַל insanivit, gloriatus est. P. laudavit, celebravit. 1. *sing. f. Pih.* W. r. 6. m. II. 6 p. 14.
24 יָרֵא timuit. כָּבֵד gravis fuit. *Pih.* grave reddidit, glorificavit. גּוּר peregrinari, congregare, metuere.
25 בָּזָה sprevit, contemsit. שִׁקֵּץ *Pih.* abominatus est, detestatus est. עֱנוּת afflictio. *al.* clamor. *r.* עָנָה respondit. *it.* clamavit. *P.* afflixit. סָתַר latuit, abscondit. שַׁוַּע vociferari. *inf. in Pyh.* (26) תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל gloriatus est. נֶדֶר votum. *r.* נָדַר vovit. שָׁלַם integer fuit. *P.* perfecit, complevit. 1. *sing. f. Pih.* נֶגֶד coram. (27) עָנָו mansuetus, humilis. עָנִי pauper, afflictus. *r.* עָנָה respondit, exaudivit. *it.* afflixit. שָׂבַע saturatus fuit. דָּרַשׁ quæsivit. חָיָה vixit. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 33. annot. I. (β) 1. p. 132. לֵבָב cor.
28 זָכַר recordatus est. אֶפֶס finis, terminus. *r.* אָפֵס desiit. שָׁחָה curvatus, incurvatus fuit. 3. *pl. f. Hithp.* W. r. 28. m. III. p. 96. & r. 34. exc. ad m. I. 2. p. 140. מִשְׁפָּחָה *r.* שפח.
29 מְלוּכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. מוֹשֵׁל dominus, dominator. *r.* מָשַׁל dominatus est. גּוֹי gens.
30 דָּשֵׁן pinguis. *r.* דָּשַׁן saginatus fuit. כָּרַע incurvavit se. יָרַד descendit. עָפָר pulvis. *r.* עפר. חָיָה vixit. *P.* vivificavit. (31) עָבַד servivit.
32 נגד *H.* annunciavit. 3. *pl. præt. Hiph.* צְדָקָה justitia. *r.* צָדַק justus fuit. יָלַד genuit. 3. *sing. præt. Niph.* W. r. 37. m. IV. p. 162.

PSALM. XXIII.

1 רֹעֶה pastor. *r.* רָעָה pavit se. W. r. 46. m. IV. 2. p. 210. חָסֵר defecit, defuit. 1. *f. k.* W. r. 30. exc. 3. p. 106.
2 נְאוֹת *f. pl.* caulæ. *r.* נָוָה inhabitavit. דֶּשֶׁא herba. *r.* דָּשָׁא progerminavit. רָבַץ cubuit, recubuit. 3. *sing. f. Hiph.* מְנוּחָה quies. *r.* נוּחַ quiescere. נָהַל *P.* diduxit. 3. *sing fut. Pih.*
3 שׁוּב reverti. *it.* restituit, reduxit. 3 *sing. fut. Pih.* W. r. 36. m. V. p. 156. נָחָה duxit, adduxit. 3. *sing. f. Hiph.* מַעְגָּל orbita.
4 יָלַךְ ambulavit. 1. *sing. fut. Kal.* W. r. 37. m. II. p. 129. גַּיְא vallis.

vallis. *r.* גיא. צַלְמָוֶת tenebræ, umbra mortis, ex צל umbra, & מָוֶת mors. *al. r.* צלם *arabice* obscuratus fuit. שֵׁבֶט baculus. יָרֵא timuit. מִשְׁעֶנֶת scipio. *r.* שען *N.* nixus fuit. נחם *P.* נִחַם consolatus est. *it.* pœnituit. 3. *pl. f. Pih.* (5) עָרַךְ ordinavit, disposuit. 2. *sing. fut. Kal.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104. שֻׁלְחָן mensa. *r.* שָׁלַח misit. צָרַר ligavit, hostiliter egit. *part. k.* דָּשֵׁן saginatus, pinguefactus fuit. *P.* pinguefecit. שֶׁמֶן oleum. *r.* שָׁמֵן saginatus est. כּוֹס calix, poculum. רְוָיָה irriguum, exuberans. *r.* רָוָה irrigavit. (6) רָדַף persecutus est. שֶׁבֶת cessatio. *r.* שָׁבַת quievit, cessavit. *al.* יָשַׁב sedit. *inf. k. a.* שׁוּב reverti. 1. *præt. k.* אֹרֶךְ longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus fuit.

PSALM. XXIV.

1 מְלוֹא plenitudo. *r.* מָלֵא implevit. תֵּבֵל orbis. *r.* חבל.
2 יָם mare. יָסַד fundavit. נָהָר fluvius. *r.* נָהַר confluxit. כּוּן aptare. *P.* & *H.* stabilire. 3. *sing. fut. Pih.* W. r. 36. m. V. p. 156. (3) עָלָה ascendit. הַר mons. *r.* הרר. קוּם surgere, stare. מָקוֹם locus. קֹדֶשׁ sanctitas. (4) נָקִי mundus, purus. *r.* נָקָה mundus fuit. כַּף curvatura, cavum. *it.* manus. *r.* כָּפַף curvavit. בַּר mundus. *r.* בָּרַר purificavit. נָשָׂא portavit. שָׁוְא & שַׁי vanum, vanitas, falsum, falsitas. *r.* שׁוא. שבע *N.* נִשְׁבַּע juravit. מִרְמָה fraus, falsitas. *r.* רָמָה jecit. *P.* defraudavit.
5 נָשָׂא tulit. בְּרָכָה benedictio. *r.* בֵּרַךְ benedixit. צְדָקָה justitia. *r.* צָדַק justus fuit. יֵשַׁע salus.
6 דּוֹר generatio. דָּרַשׁ quæsivit. *part. k.* בִּקֵּשׁ *P.* quæsivit. *part Pyb.* (7) נָשָׂא portavit, sustulit. 2. *pl. imp. k.* W. r. 38. annot. I. p. 168. שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æstimavit. ראשׁ caput. פֶּתַח ostium. *r.* פָּתַח aperuit. עוֹלָם seculum. *r.* עלם. בּוֹא venire. מֶלֶךְ rex. כָּבוֹד gloria. (8) עִזּוּז robustus. *r.* עָזַז roboravit. גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר valuit. *it.* prævaluit. מִלְחָמָה prælium. *r.* לָחַם præliatus est. (10) צָבָא ministerium, exercitus, militia. *r.* צָבָא militavit, ministravit.

PSALM. XXV.

1 נֶפֶשׁ anima. נָשָׂא tulit. (2) בָּטַח confisus est. בּוֹשׁ erubescere. 1. *f. k.* עָלַץ exultavit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104. r. 4. p. 9. אֹיֵב inimicus.

3 קָוָה expectavit. בָּגַד perfidus fuit, perfide egit. רֵיקָם immerito, inaniter. *r.* ריק.

4 דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ. יָדַע cognovit. הוֹדִיעַ. *Hiph.* notum fecit. אורח iter, via, semita. *r.* אָרַח iter fecit. לָמַד didicit. *P.* docuit.

6 דָּרַךְ calcavit. *Hiph.* diduxit. *imp. Hiph.* אֱמֶת veritas. *r.* אמן *N.* verificatus fuit. יֶשַׁע salus. קָוָה expectavit.

5 זָכַר recordatus est. רַחֵם misericordia. *r.* רָחַם misertus est. חֶסֶד gratia. (7) חַטָּאת peccatum. *r.* חָטָא peccavit. נְעוּרִים *m. pl.* pueritia, adolescentia. *r.* נָעַר excussit. פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע prævaricatus est. טוּב bonitas.

8 יָשָׁר rectus. *r.* יָשַׁר æquum vel rectum fuit. יָרָה jecit. *Hiph.* הוֹרָה docuit. 3. *sing. fut. Hiph.* W. r. 33. 2. p. 126. & r. 37. m. IV. 2. p. 163. (9) עָנָו mansuetus, humilis. *r.* עָנָה. מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit.

10 אֹרַח iter, semita. *r.* אָרַח iter fecit. נָצַר custodivit. *part. pl. k.* בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה elegit, selegit. עֵדָה testimonium. *r.* עוד *H.* הֵעִיד testatus est.

11 סָלַח condonavit, remisit. עָוֹן iniquitas, perversitas. *r.* עָוָה curvus, obliquus fuit. רַב multus. *r.* רָבַב.

12 יָרֵא timens. יָרָה 3. *f. H.* בָּחַר elegit. 3. *sing. fut. k.* W. r. 23. m. III. 2. p. 83. r. 10. m. I. p. 26.

13 לון pernoctare. 3. *fœm. fut. Hiph.* W. r. 36. m. III. p. 146. & ann. 1. p. 151. זֶרַע semen. יָרַשׁ possedit, hæres factus est. (14) סוֹד arcanum, secretum. *r.* סוד.

15 תָּמִיד jugis, juge. *it.* jugiter. יָצָא exivit. *H.* הוֹצִיא eduxit. 3. *f. H.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. רֶשֶׁת rete. *r.* רשׁת. רֶגֶל pes. (16) פָּנָה respexit. *imp. k.* W. r. 33. 3. p. 127. חָנַן misericors, misertus fuit. *imp. k.* W. r. 41. m. II. p. 173. יָחִיד unicus. *r.* יָחַד adunatus fuit.

17 צָרָה angustia. *r.* צור arctare. רָחַב dilatatus est. 3. *pl. præt. Hiph.* מְצוּקָה angustia. *r.* צוּק arctari.

ראה

18 רָאָה vidit. עֳנִי afflictio. r. עָנָה. עָמָל labor, molestia. r. עָמַל laboravit. נָשָׂא tulit, sustulit.
19 רָבַב multiplicatus est. שִׂנְאָה odium. r. שָׂנֵא odit. חָמָס vis, violentia. r. חָמַס violenter egit.
20 שָׁמַר custodivit. *inf. k. cum* ה *parag.* W. r. 48. m. IV. p. 217. הִצִּיל eripuit. חָסָה speravit, confisus est.
21 תֹּם integritas. r. תָּמַם integer fuit. יֹשֶׁר rectitudo. r. יָשַׁר rectus fuit. נָצַר custodivit. 3. *pl. f. k.* קָוָה exspectavit. 1. *sing. præt. Pih.* (22) פָּדָה redemit. *imp. k.* W. r. 33. 3. p. 127. צָרָה angustia.

PSALM. XXVI.

1 שָׁפַט judicavit. *imp. k.* W. r. 48. m. IV. p. 227. תֹּם & תֻּמָּה *f.* integritas. r. תָּמַם integer fuit. הָלַךְ ivit. בָּטַח fisus est. מָעַד vacillavit. 1. *sing. fut. Kal.* W. r. 23. m. III. p. 83. (2) בָּחַן probavit, examinavit. נָסָה tulit, sustulit. *P.* נִסָּה tentavit. *imp. P.* צָרַף purgavit, defæcavit, probavit. *imp. k. cum* ה *parag.* כְּלָיוֹת *f. pl.* renes. r. כָּלָה. (3) חֶסֶד gratia. עַיִן oculus. אֱמֶת veritas. (4) יָשַׁב sedit. מְתִים *m. pl.* homines. r. מתה. שַׁו, שָׁוְא vanitas, mendacium. r. שוא. עלם N. נֶעְלָם latitavit, absconditus fuit. *part. Niph.* בוא venire. 1. *f. k.* (5) שָׂנֵא odit. קָהָל cœtus, congregatio. r. קָהַל congregavit. מֵרַע malignus. r. רוע. רָשָׁע improbus. r. רָשַׁע improbus fuit. יָשַׁב 1. *fut. k.* (6) רָחַץ lavit. נִקָּיוֹן munditia, innocentia. r. נָקָה mundus, innocens fuit. כַּף vola, manus. *it.* manus r. כָּפַף incurvavit. סָבַב circumdedit. 1. *sing. fut. Pih.* W. r. 42. 2. p. 181. מִזְבֵּחַ altare. r. זָבַח jugulavit, sacrificavit.
7 שָׁמַע audivit. *inf. H.* קוֹל vox. תּוֹדָה confessio. r. יָדָה jecit. *Hiph.* confessus est. סָפַר enumeravit. פלא N. velatus fuit. *it.* mirus, mirificatus fuit. *part. pl. præt. Niph.*
8 אָהַב amavit. מָעוֹן habitatio, habitaculum. r. עון habitare. מָקוֹם locus. r. קוּם surgere. מִשְׁכָּן habitatio, tabernaculum. r. שָׁכַן habitavit. כָּבוֹד gloria.

אסף

9 אָסַף congregavit. דָּם sanguis.
10 זִמָּה cogitatio, scelus. r. זָמַם cogitavit, molitus est. שֹׁחַד munus. r. שָׁחַד muneravit.
11 תֹּם perfectio. r. תָּמַם. פָּדָה redemit. חָנַן gratiam fecit. (12) עָמַד stetit. מִישׁוֹר rectitudo. r. יָשַׁר rectum fuit. מַקְהֵלִים congregationes. r. קָהַל. בֵּרַךְ benedixit. 1. f. P.

PSALM. XXVII.

1 אוֹר lux, lumen. r. אוֹר lucere. יֶשַׁע salus. יָרֵא timuit. 1. sing. fut. Kal. W. r. 37. m. III. p. 161. מָעוֹז robur. r. עָזַז roboravit, corroboravit. חַיִּים vita. r. חָיָה vixit. פָּחַד pavit, expavit.
2 קָרַב appropinquavit. מֵרַע malignus. r. רוּעַ malum esse, vel videri. אָכַל comedit. בָּשָׂר caro. צַר hostis. אוֹיֵב inimicus. כָּשַׁל impegit, offendit, corruit. נָפַל cecidit.
3 חָנָה castra metatus est. מַחֲנֶה castra. קוּם surgere. מִלְחָמָה prælium, bellum. r. לָחַם præliatus est. בָּטַח confisus est. (4) אֶחָד m. אַחַת f. unus, a. r. אָחַד. שָׁאַל rogavit, exoravit. בִּקֵּשׁ quæsivit, petivit. 2. sing. fut. P. b. יָשַׁב sedit. inf. k. al. שֶׁבֶת cessatio. r. שָׁבַת quievit, cessavit. חָזָה vidit, providit. inf. k. W. r. 33. p. 128. נֹעַם amœnitas, jucunditas. r. נָעֵם amœnus fuit. בִּקֵּר quæsivit, visitavit. הֵיכָל palatium, templum. r. הכל. (5) צָפַן abscondit, recondidit. סֻכָּה tugurium, tabernaculum. r. סָכַךְ texit, operuit. סָתַר latuit, abscondit se. 3. sing. f. Hiph. סֵתֶר absconsio, latibulum. אֹהֶל tentorium. r. אָהַל tentorium fixit. צוּר rupes. r. צוּר obsidere. רוּם altum esse, elevari. 3. sing. fut. Pih. W. r. 36. m. V. p. 156.
6 סָבִיב ambitus, circuitus. r. סָבַב circumivit. זָבַח sacrificavit. 1. sing. fut. K. אֹהֶל tentorium. זֶבַח sacrificium, victima. תְּרוּעָה clangor. r. רוּעַ malum esse. vel ריע H. clanxit, vociferatus est. שִׁיר canere, cantare. 1. sing. fut. Hiph. W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. זָמַר putavit. P. זִמֵּר cecinit, psallit. 1. sing. f. P.
חנן

Digitized by Google

7 חָנַן misertus est. עָנָה respondit.
9 נָטָה inclinavit, declinavit. 2. sing. fut. Hiph. W. r. 38. p. 166 & r. 33. annot. I. α. p. 130. עֶזְרָה auxilium. r. עָזַר juvit. נָטַשׁ dimisit, dereliquit. עָזַב reliquit. יֶשַׁע salus. (10) אָסַף collegit, congregavit 3. sing. fut. Hiph. W. r. 30. m. II. p. 104. & r. IV. p. 9.
10 יָרָה jecit. H. docuit. imp. H. W. r. 37. m. IV. 3. p. 163. נָחָה duxit, deduxit. אֹרַח semita. מִישׁוֹר rectitudo. r. יָשַׁר. שׁוֹרֵר inimicus, hostis.
12 נָתַן dedit. צַר hostis. קוּם surgere. עֵד testis r. עוּד H. testatus est. שֶׁקֶר mendacium. r. שָׁקַר mentitus fuit. יָפֵחַ spirans. r. יפח. חָמָס vis, injuria. r. חָמַס abstulit violenter.
13 לוּלֵא & לוּלֵי nisi. r. לול. אָמַן nutrivit. H. הֶאֱמִין credidit. רָאָה vidit. טוּב bonitas, bonum. r. טוֹב bonum esse. (14) קָוָה expectavit. חָזָק validus, valens, robustus. r. חָזַק invaluit, roboravit. אָמֵץ robustus, fortis fuit. 3. sing. fut. Hiph.

PSALM. XXVIII.

1 צוּר rupes, petra. r. צוּר obsidere. חָרַשׁ surdum egit, conticuit, siluit. חָשָׁה siluit, tacuit. מָשַׁל dominatus est. N. נִמְשַׁל comparatus, similis factus est. יָרַד descendit. בּוֹר & בְּאֵר fovea, sepulchrum. r. באר.
2 תַּחֲנוּנִים m. pl. deprecationes, preces. r. חָנַן gratiam fecit. שַׁוַּע vociferari. inf. Pih. דְּבִיר adytum, oraculum. r. דָּבַר locutus est.
3 מָשַׁךְ traxit, protraxit. פָּעַל operatus fuit. אָוֶן vanitas, iniquitas. רֵעַ amicus, socius. r. רָעָה pavit. רַע malus. r. רוּעַ.
4 נָתַן dedit. imp. k. W. r. 38. p. 168. פֹּעַל opus. רֹעַ malitia, malignitas. r. רוּעַ malum esse. מַעֲלָלִים m. pl. opera, actiones. r. עלל P. fecit, operatus est. שׁוּב reverti. imp. H. W. r. 36. m. II. p. 148. & ann. I. p. 151. גְּמוּל retributio. r. גָּמַל retribuit. (5) בּוּן intelligere. H. attendere, animadvertere. 3. pl. f. H. W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. פְּעֻלָּה opus. r. פָּעַל operatus est.

est. מַעֲשֶׂה opus. *r.* עָשָׂה fecit. הָרַס diruit, destruxit. 3. *sing. fut. k.* W. r. 30. m. II. add. r. 4. 2. 9. בָּנָה exstruxit, ædificavit. 3. *sing. fut. k.* W. r. 34. m. I. β. 138.

6 בָּרַךְ benedixit. *part. Paul.* תַּחֲנוּנִים preces. *r.* חָנַן gratiam fecit. *Hithp.* precatus est.

7 עֹז robur. *r.* עָזַז roboratus fuit. W. r. 46. m. VI. מָגֵן clypeus. בָּטַח confisus est. עָזַר juvit, adjuvit. 1. *sing. præt. N.* W. 30. m. II. β. p. 106. עָלַז exultavit, gestivit præ gaudio. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 36. m. II. p. 104. שִׁיר canticum. *r.* שׁוּר canere. יָדָה jecit. *H.* הוֹדָה confessus est. 1. *sing. fut. H.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. & r. 34. m. I. β. p. 138. (8) עֹז *r.* מָעוֹז robur, arx. munitio. *r.* עָזַז. יְשׁוּעָה salus. *r.* ישׁע *H.* salvavit.

9 נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit. רָעָה pavit. *imp. k. cum suff.* נָשָׂא tulit, protulit. *imp. P.*

PSALM. XXIX.

1 אֵל fortis. *al.* אַיִל aries. יהב *chald.* dedit, tradidit. 2. *pl. imp. k.* W. r. 37. annot. I. p. 164. & r. 10. m. I.

2 שָׁחָה incurvavit se. 2. *pl. imp. Hithp.* W. r. 28. m. III. n. 1. *it.* r. 25. m. III. 1. *d.* & r. 31. m. I. n. 3. הָדָר & הֲדָרָה honor, decor. *r.* הָדַר honoravit.

3 רָעַם tonuit. 3. *præt. H.*

4 כֹּחַ robur, vis, virtus. *r.* כוח.

5 שָׁבַר fregit, confregit. אֶרֶז cedrus. לְבָנוֹן Libanus mons.

6 רָקַד saliit, saltavit. 3. *sing. f. H.* עֵגֶל vitulus. *r. inus.* עגל. רְאֵם monoceros, unicornis. *r.* ראם.

7 חָצַב cecidit, exscidit. לֶהָבָה flamma. *r.* להב.

8 חוּל parturire, dolere, contremiscere. *P.* parere. 3. *f. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. מִדְבָּר desertum. *r.* דָּבַר duxit.

9 חוּל 3. *f. f. P.* W. r. 36. m. V. p. 156. אַיָּל *m* אַיָּלָה *f.* cervus, a. חָשַׂף nudavit, denudavit. 3. *f. f. k.* W. r. 30. m. II p. 102. יַעַר sylva. הֵיכָל templum, palatium. *r.* הכל *al.* יכל. כֹּל omnis. אָמַר dixit. כָּבוֹד gloria.

10 מַבּוּל diluvium. *r.* נָבַל cecidit. יָשַׁב sedit.

PSALM.

PSALM. XXX.

1 חֲנֻכַּת initiatio, dedicatio. *r.* חָנַךְ initiavit.
2 רוּם altum esse. *P.* extollere. 1. *s.f.P.* דִּלָּה evexit, extulit. 2. *s. præt. P.* W. r. 34. m. II. 2. p 141. שִׂמַּח lætatus est. אֹיֵב inimicus.
3 שִׁוַּע vociferari. רָפָא sanavit, curavit. 2. *s.f. k.*
4 עָלָה ascendit. *H.* eduxit. שְׁאוֹל status mortuorum, infernus. *r.* שָׁאַל rogavit. חָיָה vixit. *P.* vitam conservavit. 2. *s. præt. P.* יָרַד descendit. בּוֹר fovea.
5 זָמַר amputavit. *P.* cecinit. חָסִיד sanctus. יָדָה jecit. *H.* confessus est. *imp. H.* זֵכֶר memoria. *r.* זָכַר recordatus est. קֹדֶשׁ sanctitas.
6 רֶגַע momentum. *r.* רָגַע rupit. רָצוֹן voluntas, beneplacitum. *r.* רָצָה voluit. לִין pernoctare. 3 *s.H.* בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה pavit. רִנָּה cantus. *r.* רָנַן cecinit.
7 שַׁלְוָה tranquillitas. *r.* שָׁלָה tranquillus fuit. מוֹט moveri. 1. *s. N.*
8 עָמַד stetit. *H.* stare fecit. 2. *s. præt. Hiph. cum* ה *parag.* W. r. 30. m. II. n. 2. & r. 16. m. II. n. 4. הַר & הָרָר mons. עֹז robur. סָתַר latuit, abscondit se. 2. *s. præt. Hiph.* בהל *N.* נִבְהַל perturbatus, attonitus fuit.
9 חָנַן misertus est, gratiam dedit. *Hithp.* precatus est, supplicavit.
10 בֶּצַע quæstus, lucrum. *r.* בָּצַע quæstum fecit. יָרַד descendit. *inf. k.* W. r. 37. m. IV. annot. 3. & r. 48. m. V. שַׁחַת fovea. יָדָה 3. *s. H.* נגד *H.* הִגִּיד annunciavit. 3. *s. f. Hithp.* W. r. 38. אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן.
11 חָנַן *imp. k.* הָיָה fuit. 2. *imp. k.* W. r. 29. m. I. n. 2. I. *β.* & r. 33. n. 3. עָזַר juvit.
12 הָפַךְ vertit, convertit. מִסְפֵּד planctus. *r.* סָפַד planxit. מָחוֹל chorus. *r.* חָלַל perforatus est. *it.* saltavit. פָּתַח aperuit, solvit, retexit. שַׂק saccus. אָזַר cinxit, accinxit. שִׂמְחָה lætitia.
13 זָמַר amputavit. *P.* cecinit. 3. *s. fut. Pih.* W. r. 48. m. II. דָּמַם siluit, tacuit. 3. *s. f. K.* W. r. 41. m. I. p. 171. יָדָה 1. *s. H.*

PSALM.

Digitized by Google

PSALM. XXXI.

1 חָסָה ſperavit. 1.ſ. pr. K.W. r.34. m. II. 2. p. 141. בּוֹשׁ erubeſcere, pudefieri. 1. ſ. f. k. W. r.36. m. I & r. 43. I. α. it. r. 26. m. II. n. 1. פָּלַט fugit. P. liberavit, eripuit. 2. ſ. imp P. W. r. 48. m. II.

3 נָטָה inclinavit. imp. Hiph. W. r.38. p.166. & r.33.3. p.127. אֹזֶן auris. מְהֵרָה feſtinatio, celeritas, adverb celeriter. r. מָהַר dotavit. P. feſtinavit. נצל N. נִצַּל ereptus fuit. H. eripuit. imp. Hiph. צוּר rupes. מָעוֹז munimentum. r. עָזַז מְצוּדָה f. arx, propugnaculum, munitio. ישע H. ſervavit.

4 סֶלַע petra. נָחָה duxit. 2. ſ. f. H. נָהַל duxit, deduxit. 2. ſ. f. P.

5 יָצָא exivit. H. eduxit. 2. ſ. f. H. W. r. 37. m. IV. רֶשֶׁת rete. טָמַן abdidit, abſcondit. (6) פָּקַד viſitavit. H. commendavit, depoſuit. פָּדָה redemit. 2. ſ. præt. k. W. r.34. m. II. 2. p.141. (7) שָׂנֵא odit. 1. ſ. præt. k. W. r. 32. m. II. הֶבֶל vanitas. r. הָבַל vanus fuit. שָׁוְא vanitas, falſitas, mendacium. בָּטַח confiſus eſt.

8 גִּיל exultare. 1 ſ. f. Hiph. W. r.36. m. III. & r.16. m. II. n. 1. שָׂמַח 1. ſ k. חֶסֶד gratia. רָאָה vidit. עֳנִי m. afflictio. r. עָנָה reſpondit, afflixit. צָרָה anguſtia.

9 סָגַר clauſit. עָמַד ſtetit. מֶרְחָב locus latus, latitudo. r. רָחַב dilatatus eſt. (10) חָנַן miſertus eſt. imp. k. עָשֵׁשׁ arroſus fuit, contabuit. כַּעַס indignatio. r. כָּעַס indignatus eſt. בֶּטֶן venter.

11 כָּלָה abſumtus fuit. יָגוֹן mœror. שָׁנָה f. annus. r. שָׁנָה iteravit. אֲנָחָה ſuſpirium, gemitus. r. אנח N. gemuit. כָּשַׁל impegit, corruit. עָוֹן iniquitas. r. עָוָה inique egit. כּוֹחַ vires, virtus, robur. עֶצֶם os, oſſis. r. עָצַם roboratus eſt.

12 צֹרֵר inimicus. חֶרְפָּה opprobrium. r. חָרַף probris affecit. שָׁכֵן vicinus, habitans. r. שָׁכַן habitavit. פַּחַד pavor, metus. r. פָּחַד pavit. מְיֻדָּע notus, familiaris. partic. Pyh. r. יָדַע novit, agnovit. רָאָה vidit. part. pl. k. W. r. 34. m. I. n. 1. & r. 19. m. VIII. n. 3. חוּץ foris, foras. נָדַד migravit, vagatus eſt.

Digitized by Google

13 שָׁכַח oblitus est. 1.*sing. præt. Niph.* מֵת mortuus. *r.* מוּת mori. כְּלִי instrumentum, vas. *r.* כָּלָה absolutus est, perfectus est. אֹבֵד periit. *part. k.*

14 דִּבָּה infamia, diffamatio. *r.* דָּבַב mussitavit, locutus est. מָגוֹר formido, pavor, metus. *r.* גּוּר peregrinari, timere. יָסַד fundavit. *N.* consultavit. *inf. Niph.* W. r. 37. annot. 3. p. 165. לָקַח accepit, sumsit, abstulit. *inf. k.* W. r. 38. annot. 2. & 3. זָמַם cogitavit, molitus est.

15 בָּטַח confisus est, speravit. (16) עֵת tempus. *r.* עָתַח tempestive locutus fuit. נצל *H.* eripuit. רָדַף persecutus est *part. k.* W. r. 48. m. II. (17) אור lucidum esse. *H.* illuminare. *imp. H.* W. r. 36. m. III. annot. 1. & r. 16. m. II.

18 דָּמַם siluit. *N.* exscidit. 3. *pl. f.* *N.* W. 41. m. I. annot. 1. vel 3. *f. k.* ex אוּם pro אֻרְמוּם *al.* ex דָּמָה similis fuit. *it.* siluit. (19) אלם *N.* נֶאֱלַם obmutuit. 3. *pl. f.* *N.* W. r. 24. m. III. 2. *β.* p. 86. שָׂפָה *f.* labium. שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus fuit. דִּבֵּר locutus est. עָתָק durus, perversus, mordax. *r.* עָתַק consenuit, veteravit. גַּאֲוָה elatio, superbia. *r.* גָּאָה superbivit, extulit se. בּוּז contemtus, despectio. *r.* בּוּז spernere. (20) טוּב bonitas, bonum. *r.* טוֹב bonum esse. צָפַן abscondit, recondidit. יָרֵא timens. *r.* יָרֵא timuit. W. r. 46. m. I. n. 1. p. 196. & r. 31 m. III. n. 2. p. 119. *it.* r. 46. m. III. n. 2. exc. p. 206. פָּעַל fecit. חָסָה confugit, speravit. (21) סָתַר latuit, abscondit. סֵתֶר absconsio. רְכָסִים colles, excelsa, *pl. constr. ꝗs. ex* רֹכֶס, רְכָסִי salebræ, i. e. perversitates. *r.* רָכַס ligavit, alligavit. צָפַן abscondidit. סֻכָּה tugurium, tabernaculum. *r.* סָכַךְ texit, obtexit. רִיב lis, contentio. *r.* רוּב litigare. לָשׁוֹן lingua.

22 בָּרַךְ benedixit *part. Pah.* פלא *H.* הִפְלִיא mirificum effecit, mirifice egit. חֶסֶד gratia. עִיר civitas. מָצוֹר obsidio, munitio. (23) חָפַז trepidavit. *inf. k.* W. r. 48. m. IV. p. 228. גרז *N.* נִגְרַז succisus, excisus est. אָכֵן certe, profecto, utique. תַּחֲנוּנִים deprecationes. שַׁוַּע vociferari. *inf. P.* W. r. 48. m. II.

24 אָהַב dilexit. *imp. k.* W. r. 30. m. II. p. 102. חָסִיד benignus, sanctus. אֵמוּן fides. *pl.* אֱמוּנִים fidelitates. *adj.* fideles.

les. *r.* אָמַן nutrivit. *N.* fidele fuit. W. *r.* 46. m. III. n. 2. & r. 20. m. I. n. 2. נָצַר custodivit, servavit. שָׁלַם integer fuit. *P.* retribuit, compensavit. *part. Pih.* יֶתֶר residuum, reliquum. *r.* יתר *N.* reliquum fuit.

25 חָזַק invaluit. *P.* firmavit, confirmavit. אָמַץ robustus, fortis fuit. 3 *f. H.* יחל P. יִחֵל expectavit, speravit, *part. pl.* P W. r. 48. m. II. & r. 29. n. I. *it.* r. 7. m. I.

PSALM. XXXII.

1 מַשְׂכִּיל intelligens, prudens. *it.* carmen erudiens, ode didascalica. *r.* שָׂכַל prosperatus est. *H.* prudenter egit, intelligere fecit. אַשְׁרֵי beatitudines. *it.* beatus. נָשָׂא tulit. *part. Pah.* פֶּשַׁע defectio, prævaricatio, rebellio. *r.* פָּשַׁע defecit, prævaricatus est. כָּסָה texit, obtexit. *part. Pah.* חָטָא peccavit.

2 חָשַׁב cogitavit, imputavit. 3. *f. k.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104. & exc. 3. p. 106. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. רוּחַ spiritus. רְמִיָּה dolus, fraus, fallacia. *r.* רָמָה jecit. P. decepit, fefellit.

3 חָרַשׁ aravit, surdum egit, siluit. 1. *f. præt. H.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. בָּלָה veterascere, vetustate teri. 3. *pl. præt. k.* W. r. 34. m. I p. 135. עֶצֶם os, ossis. שְׁאָגָה rugitus. *r.* שָׁאַג rugiit.

4 יוֹמָם interdiu. *r.* יוֹם dies. כָּבַד grave est, aggravatus est. W. r. 23. m. III. n. 2. p. 83. הָפַךְ vertit, convertit. 3. *f. præt. N.* W. r. 30. m. II 1. p. 102. & exc. 3. p. 106. לְשַׁד humor, succus. חַרְבוֹנִים *m. pl.* siccitates. *r.* חָרֵב siccatus, exsiccatus fuit. קַיִץ æstas. *r.* קוּץ tædere, æstivare. (5) יָדַע scivit. 1. *f. H.* כָּסָה texit. 1. *præt. P.* יָדָה jecit. *H.* confessus est. נָשָׂא tulit. *it.* remisit, donavit. (6) פָּלַל judicavit. *Hithp.* הִתְפַּלֵּל oravit, supplicavit. מָצָא invenit, reperit. *inf. k.* רַק tantum, tantummodo. שֶׁטֶף inundatio. *r.* שָׁטַף exundavit, inundavit. נָגַע tetigit. 3. *f. H.* W. r. 38. p. 166.

7 סֵתֶר absconsio. *r.* סָתַר latuit. צַר angustia, hostis. *r.* צוּר obsidere, arctare. נָצַר custodivit, servavit. 2. *f. f. K.* W. r. 38. p. 166. רֹן cantatio. *r.* רָנַן cecinit, cantavit.

W. r.

W. r. 46. m. VI. β. p. 214 פָּלַט evasit, effugit. *P.* liberavit. *inf. P.* סָבַב circumdedit. 2. *f. P.*
8 יָרָה jecit. *H.* docuit, instituit. 1. *f. H.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. יָלַךְ ivit, ambulavit. 2. *f. fut. k.* W. r. 37. m. II. p. 159. יָעַץ consuluit, consilium cepit. 1. *f. k.* W. r. 37. m. III. p. 161. & r. 48. m. III. p. 226. *it.* r. 16. m. II. n. 1. p. 42. (9) סוּס equus. פֶּרֶד mulus. *r.* פָּרַד separavit. בִּין intelligere. *inf. H.* מֶתֶג frænum. רֶסֶן lupatum, frænum. עֲדִי ornatus. *it.* os. *r.* עָדָה ornavit. W. r. 46. m. VII. 2. p. 214. בָּלַם obturavit, constrinxit. *inf. K.* W. r. 18. m. IX. p. 56. קָרַב appropinquavit.
10 מַכְאוֹב dolor. *r.* כָּאַב doluit. בָּטַח confisus est.
11 שָׂמַח lætatus est. גִּיל exultare. *imp. H.* W. r. 37. m. III. p. 148. רָנַן cantavit, cecinit. *imp. H.* יָשָׁר rectus. *r.* יָשַׁר rectus fuit. W. r. 46. m. I. n. 1. 2. β. & r. 3. *it.* r. 19. m. VIII. n. 2. β.

PSALM. XXXIII.

1 רָנַן cecinit. *imp.* P. צַדִּיק justus. יָשַׁר rectus fuit. נָאוֶה *m.* נָאוָה *f.* formosus. *r.* נָאָה pulcher, decorus fuit, conveniens, decens est. *al.* ex אָוָה desideravit. תְּהִלָּה laus. (2) יָרָה jecit. *H.* confessus est. כִּנּוֹר cithara. נֵבֶל uter. *it.* nablium. *r.* נָבַל cecidit. עָשׂוֹר decem. *it.* decachordum. זָמַר præcidit. P. cecinit.
3 שִׁיר cantare. *imp. H.* W. r. 36. m. III. not. p. 150. שִׁיר canticum. חָדָשׁ novus. *r.* חִדֵּשׁ innovavit. יָטַב bene esse. *H.* benefacere. 2. *pl. imp. H.* W. r. 37. m. II. p. 160. נָגַן pulsavit, *sc. instrumentum musicum. inf.* P. תְּרוּעָה *f.* clangor, fractus sonus. *r.* רוּעַ *H.* הֵרִיעַ clanxit. *it.* vociferatus est. (4) מַעֲשֶׂה opus. אֱמוּנָה *f.* veritas, fides, firmitas. *r.* אָמַן nutrivit. *N.* firmum, fidum fuit. (5) אָהַב dilexit. מָלֵא *m.* מְלֵאָה *f.* plenus, a. *r.* מָלֵא plenus fuit. (6) עָשָׂה fecit. פֶּה os, oris. W. r. 46. m. IV. n. 2. p. 211. צָבָא *m.* ministerium, exercitus, militia. *r.* צָבָא militavit, ministravit.

7 כָּנַס collegit, congregavit. נֵד acervus, cumulus. r. נוד vagari. אוֹצָר thesaurus. r. אָצַר recondidit. תְּהוֹם abyssus. (8) יָרֵא timuit. 3.f. k. גּוּר peregrinari, timere, metuere, formidare. 3.f.k. תֵּבֵל f. orbis, terra habitabilis.

9 הָיָה fuit. 3.f f.k.apoc. W.r.33.annot.1.β. n.1. p. 132. & r. 10. m. II. n. 3. צִוָּה præcepit. עָמַד stetit.

10 פּוּר disrumpi. H. fregit, irritum fecit. 1.f. præt. H.W.r. 26.m.II. p. 148. & annot. 1. p. 151. עֵצָה consilium. r. יָעַץ. נוא H. הֵנִיא irritum fecit, infregit. מַחֲשָׁבָה cogitatio. r. חָשַׁב cogitavit. it machinatus est. דּוֹר ætas, generatio. דּוּר habitare.

11 עָמַד stetit. (12) גּוֹי m. gens. עַם populus. r. עָמַם texit. בָּחַר elegit, selegit. נַחֲלָה possessio. r. נָחַל possedit. (13) נבט N. & P. נִבַּט intuitus est.

14 מָכוֹן m. locus dispositus, sedes, basis. r. כּוּן aptare, disponere. שֶׁבֶת cessatio, requies r. שָׁבַת quievit. al. יָשַׁב sedit. inf.k. שגח H. הִשְׁגִּיחַ aspexit, prospexit.

15 יָצַר finxit, formavit. part k. בּוּן intelligere. part. Hiph. W. r. 36.m.III. annot. I, p. 151.

16 חַיִל vis, robur. גִּבּוֹר m. potens, robustus. r. גָּבַר robustus fuit. נצל N. נִצַּל evasit, ereptus fuit. 3 f f. N.

17 מִלֵּט eripuit. 3.f.f.P. (18) יחל expectavit, speravit, part. P.W.r.29.m.I. n. 1.p.99. & r. 7. m. III. p. 15.

19 חָיָה vixit. P. vivum conservavit. inf. constr. P. W r. 33.n. 4.p. 128. & r.18.m.IX.p 56.&.m. IV.n.2. p.52. רָעָב fames, r. רָעֵב esurivit.

20 חִכָּה expectavit. W. r. 44. m. II. p. 141. עֵזֶר m. auxilium. r. עָזַר auxiliatus est. מָגֵן clypeus. r. גָּנַן obtexit. W.r.46.m.I.n.1. δ. & m. III. n. 3. p. 198. & 208.

21 שָׂמַח lætatus est. בָּטַח speravit, confisus est.

22 יָחַל expectavit. הוֹחִיל H.

PSALM. XXXIV.

1 שָׁנָה iterare, mutari. inf. P. W.r.33. 4.p.128. טַעַם gustus, sapor, sensus. r. טָעַם gustavit. גָּרַשׁ expulit, ejecit.

cit. 3.*f*. *P*. W. r 7. m. II. p. 14. יָלַךְ ivit.
2 בָּרַךְ benedixit. 1.*f*. *P*. עֵת tempus. תָּמִיד jugiter. תְּהִלָּה laus. פֶּה os.
3 הָלַל insanivit. *P*. laudavit. עָנָו mansuetus, humilis. *r*. עָנָה respondit. *P*. afflixit. שָׂמַח lætatus est.
4 גָּדַל magnum fuit. *P*. magnificavit. 2.*imp*.*P*. רוּם altum, elatum esse. 1. *pl*.*f*. N.W.r.37.m.V.p.156.
5 דָּרַשׁ quæsivit, inquisivit. מְגוּרָה formido. *r*. גּוּר peregrinari. *it*. timere. נצל *H*. eripuit.
6 נָבַט intuitus est. נָהַר fluxit, confluxit. *chald*. splenduit. *al*. אוּר lucidum esse. *H*. illuminari. 3. *pl*.*præt*. *N*. ה pro א alternante. W. r. 36. p. 145. & r 31. m. I. 2. p. 108. & r. 10. m. II. 3. *α*. p. 31. חָפֵר fodit, effodit. *Hiph*. probro affecit. (7) עָנִי afflictus. קָרָא invocavit. צָרָה angustia. ישׁע *H*. servavit.
8 חָנָה castra metatus est. *part*. *K*. W. r. 33. n. 5. *α*. p. 129. מַלְאָךְ legatus, nuncius, anglus. *r*. לאך. חָלַץ eruit, extraxit, liberavit. (9) טָעַם *imp*. *P*. W. r. 29. m. I. n. 1. & r. 7. m. III. p. 15. רָאָה vidit. 2. *pl*. *imp*. *k*. W. r. 34. m. I. *α*. p. 136. חָסָה confugit, speravit. 3.*f*.*f*.*k*. W. r. 30, m. II. n. 1. p. 102. *it*. r. 33. n. 2. l. *α*. (10) יָרֵא timuit. *imp*. *K*. V. W. r. 32. p. 122. מַחְסוֹר egestas, indigentia. *r* חָסֵר defuit, caruit.
11 רוּשׁ pauperari. 3. *pl*.*præt*. *k*. W. r. 36. m. I. p. 146. רָעֵב esurivit. חָסֵר 3. *pl*.*f*. *k*. W. r. 30. m. II. n. 2. p. 104. & r. 4. p. 9. (12) יִרְאָה reverentia, timor. *r*. יָרֵא timuit. לָמַד didicit. *P*. docuit. 1.*f*.*f*.*P*. W. r. 48. m. II. p. 223. (13) חָפֵץ voluit, optavit. *part*. *K*.
14 נָצַר custodivit, servavit.
15 סוּר discedere, recedere, declinare. *imp*. *K*. W. r. 36. m. I. p. 146. בִּקֵּשׁ quæsivit. רָדַף persecutus, insectatus est. *imp*. *K*. W. r. 48. m. IV. *α*. p. 227.
16 שַׁוְעָה *f* clamor, vociferatio. *r*. שׁוַע vociferari. W. r. 19. m. VIII. n. 2. *α*. p. 68.
17 כָּרַת cecidit, abscidit. זֵכֶר memoria.
18 צָעַק clamavit, exclamavit. נצל *N*. evasit, eripuit se.
19 שָׁבַר fregit. *part*. *N*. דַּכָּא contritus. *r*. דָּכָא contrivit.
20 עֶצֶם os. *r*. עָצַם roboratus est.
21 מוּת mori. 3.*f*.*P*. W. r. 36. m. V. p. 156. אָשַׁם deliquit, reus

reus fuit. *pl. fut. k.* W. r. 36 m. II. exc. 3. p. 106.
23 פְּדֵה redemit.

PSALM. XXXV.

1 יָרִיב litigator, litigans. *r.* רוּב litigare. *imp. H.* W. r. 36. m. III. not. a. p. 150. it. r. 16. m. II. n. 1. p. 42. לָחַם edit, pugnavit, oppugnavit. *imp. k.* W. r. 23. m. III. 2. p. 83.
2 חָזַק invaluit, prævaluit. *H.* firmavit, apprehendit. *imp. H.* W. r. 30. m. II. n. 2. צִנָּה clypeus. *r.* צנן. עֶזְרָה auxilium. *r.* עָזַר juvit. (3) ריק *H.* הֵרִיק evacuavit, evaginavit. *imp. H.* W. r. 36. m. III 3. p. 194. & ann. 1. p. 151. חֲנִית hasta, lancea. *r.* חָנָה castra metatus est. סָגַר clausit, præclusit. קְרָאה occursus. רָדַף persecutus est. יְשׁוּעָה salus.
4 בּוֹשׁ erubescere. כלם *H.* נִכְלַם erubuit. סוג *vel* נָסַג recedere. 3. *pl. f. k.* aut 3. *f. N.* W. r. 38. p. 166. & r. 10. m. II. 3. *a.* p. 31. אָחוֹר retro, retrorsum. *r.* אָחַר distulit. חָפַר fodit. *H.* pudore affecit. חָשַׁב cogitavit. רָעָה malum. (5) מוֹץ gluma. *r.* מִיץ. דָּחָה depulit, propulsavit. *part. K.*
6 דֶּרֶךְ via. חֹשֶׁךְ tenebræ. חֲלַקְלַקּוֹת *f. pl.* lubricitates. blanditiæ. *r.* חָלַק divisit, blanditus fuit.
7 חִנָּם gratis, frustra. *r.* חָנַן gratiam fecit. טָמַן abdidit. occultavit. שַׁחַת corruptio, fovea. *r.* שָׁחַת corrupit. רֶשֶׁת *f.* rete. W. r. 46. m. IV. חָפַר fodit.
8 שׁוֹאָה vastatio, desolatio. *r.* שָׁאָה vastatus est. לָכַד cepit, occupavit. (9) גּיל exultare. שׂוּשׂ lætari, gaudere. 3. *f. f. H.* W. 36. m. III. p. 148. & ann. 1. p. 151.
10 חָזָק validus, fortis. *r.* חָזַק fortis fuit. אֶבְיוֹן *m.* egenus. *r.* אָבָה voluit. גָּזַל rapuit, abripuit.
11 עֵד testis. *r.* עוּד *H.* testari. חָמָס vis, violentia. *r.* חָמַס rapuit. שָׁאַל rogavit. (12) שָׁלַם perfectus fuit. *P.* solvit, rependit, retribuit. 3. *pl. f. P.* שְׁכוֹל orbitas. *r.* שָׁכַל orbatus fuit. (13) חָלָה ægrotavit, æger fuit. *inf. k.* W. r. 33. p. 128. לְבוּשׁ indumentum. *r.* לָבַשׁ induit. עָנָה respondit. *it.* afflixit, depressit. 1. *f. præt.* *P.* W. r. 34. exc. 2. p. 142. צוֹם jejunium. *r.* צוּם jejunare.

Digitized by Google

nare. חֵיק ſinus, gremium. r. חיק. (14) רֵעַ m.
amicus, proximus. r. רָעָה pavit. it. conſociavit ſe.
הָלַךְ ambulavit. 1. ſ. præt. Hithp. אָבֵל lugens. r. אָבַל
luxit. קֹדֵר obtenebratus, pullatus inceſſit. שָׁחַח &
שָׁחָה curvatus fuit. 1. ſing. præt. k. W. r. 41. m. III. p. 174.
15 צֶלַע & צֵלַע coſta. it. claudicatio. r. צלע. אָסַף congre-
gavit. W. r. 30. m. II. n. 1. נֵכֶה m. loripes. pl. נֵכִים
claudi. r. נכה. קָרַע fidit, laceravit, rupit. דָּמַם ſi-
luit, tacuit. 3. pl. præt. K. W. r. 41. m. II. p. 173. & r.
10. m. I. p. 26.
16 חָנֵף profanus, impurus, hypocrita. r. חָנַף profanus, hy-
pocrita fuit. לַעַג ſubſannatio. r. לָעַג ſubſannavit.
מָעוֹג panis, cibus. r. עוג placentas coquere. חָרַק
frenduit, ſtriduit. שֵׁן dens. r. שָׁנַן acuit. W. r. 46.
III. 3. p. 208.
17 שׁוּב reverti. שֹׁאִים vaſtationes. r. שָׁאָה. כְּפִיר m. leo
juvenis. יָחִיד m. unicus, unigenitus. fœm. יְחִידָה uni-
ca. r. יָחַד adunatus fuit.
18 יָדָה jecit. H. confeſſus eſt. קָהָל congregatio, cœtus. r.
קָהַל congregavit. עָצוּם validus, robuſtus. r. עָצַם
roboratus eſt. הָלַל inſanivit, gloriatus eſt. P. lauda-
vit. 1. ſ. f. P. (19) שָׂמַח lætatus eſt. שֶׁקֶר m. men-
dacium. adverb. falſo. r. שָׁקַר mentitus eſt. שָׂנֵא
odit, odio habuit. part. k. קָרַץ incidit, nictavit, an-
nuit. (20) רִגְעֵי quietus. r. רָגַע rupit. H. quie-
vit. מִרְמָה fraus, dolus. r. רָמָה jecit, P. decepit, fe-
fellit. חָשַׁב cogitavit.
21 רָחַב dilatatus eſt. H. dilatavit. הֶאָח euge. רָאָה vidit.
22 חָרַשׁ aravit, ſurdum egit, obſurduit, tacuit. W. r. 30. m. II.
n. 1. it. r. 23. m. III. n. 2. & r. 10. m. I. רָחַק procul,
longe abfuit. W. r. 23. m. III. n. 2.
23 עוּר evigilare, expergiſci. imp. Hiph. W. r. 36. m. III. p.
148. & ann. I. p. 159. קִיץ tædere. H. evigilare. רִיב
contentio, lis, cauſa. r. רוּב litigare.
25 בָּלַע abſorpſit, exſorbuit, devoravit. 1. pl. præt. P.
26 לָבַשׁ veſtivit ſe, induit. בֹּשֶׁת pudor. r. בּוֹשׁ erubeſcere.
כְּלִמָּה ignominia, pudor. r. כלם H. ignominia affe-
cit. גָּדַל magnus fuit. H. magnum effecit, extulit ſe.
part. pl. H.

27 רָנַן cecinit, cantillavit. 3. *pl. f. k.* W. r. 41. m. I. 2. & 5.
p. 171. 172. sqq. חָפֵץ voluit.
28 הָגָה meditatus est. W. r. 30. exc. 3. p. 106. תְּהִלָּה *f.* laus,
laudatio. *r.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. W. r. 19. m.
VIII. n. 3. l. α. p. 68.

PSALM. XXXVI.

2 נְאֻם dixit. *part. Paul.* W. r. 46. m. I. n. 1. p. 196. r. 44
ε. lin. 12. 13. p. 188. קֶרֶב *m.* medium, intimum, intesti-
num. *r.* קָרַב appropinquavit. פַּחַד pavor. *r.* פָּחַד
pavit. (3) חָלַק distribuit. *H.* emollivit, blanditus
fuit. 3. *præt. H.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. מָצָא inve-
nit. *inf. k.* עָוֹן iniquitas. שָׂנֵא odit, odio habuit.
4 חָדַל cessavit, desiit. שָׂכַל secundatus fuit. *H.* intellexit,
attendit. *inf Hiph.* W. r. 18. m. IX. p. 56. יָטַב bene
fuit. *H.* הֵיטִיב benefecit. *inf. H.*
5 מִשְׁכָּב cubile, cubatus. *r.* שָׁכַב cubuit. יצב N. נִצַּב stetit,
constitit. 3. *f. f. Hithp.* W. r 28. m. III. n. 3. p. 97. מָאַס
sprevit, aversatus est. 3. *f. f. k.* W. r. 23. m. III. n. 2. l.
α. p. 83. & r. 10. m. I. p. 26.
6 שַׁחַק nubes superior, æther, cœlum. *r.* שָׁחַק contudit.
7 הָרָר mons. בְּהֵמָה *c.* bestia, pecus. *r.* בהם. ישע *H.* ser-
vavit. (8) יָקָר pretiosus, rarus, carus. *r.* יָקַר pre-
tiosus fuit. חֶסֶד gratia. צֵל umbra. *r.* צָלַל obumbra-
tus est. כָּנָף ala. חָסָה confugit, confisus est, speravit.
9 רָוָה satiatus est, irrigavit se. 3. *pl. f. k. cum* ן *parag.* W r.
34. exc. I. p. 139. 140. lin. 4. coll. r. 44. ε. p. 188. דֶּשֶׁן pin-
guedo. *r.* דָּשֵׁן pinguefactus est. נַחַל vallis, torrens.
r. נָחַל possedit. עֵדֶן voluptas, oblectatio. שקה *H.*
הִשְׁקָה potavit, irrigavit. 2. *f. f. H.* W. r. 34. m. I. β. p. 138.
10 מָקוֹר fons, scaturigo. *r.* קוּר *H.* manare, scaturire.
אור lux. רָאָה vidit. 1. *f. k.*
11 מָשַׁךְ traxit, protendit. יָשָׁר rectus.
12 גַּאֲוָה elatio, superbia. *r.* גָּאָה superbivit. נוּד vagiri,
moveri. *H.* transire. 3. *f. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148.
13 נָפַל cecidit. פָּעַל fecit. אָוֶן iniquitas. דָּחָה depulit, im-
pulit. 3. *præt. Pyh.* יָכֹל potuit, valuit. קוּם surgere, stare.

PSALM.

PSALM. XXXVII.

1 חָרָה arsit, exarsit ira. 3. *f. f. Hithp.* W. r. 33. annot. I. α.
p. 130. מֵרַע malignus. *r.* רוּעַ. קִנֵּא zelotypus fuit.
עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל inique egit.
2 חָצִיר gramen, fœnum. *r.* חצר. W. r. 18 m. III. γ. p. 50. &
m. IIX. p. 54. מְהֵרָה festinatio, celeritas, festinanter.
r. מָהַר festinavit. נָמַל circumcidit, succisus fuit.
3. *pl. f. k.* W. r. 38. p. 166. *al.* מול 3. *f. N.* יֶרֶק *m.* vi-
ror, viriditas, olus viride. *r.* יָרַק spuit. דֶּשֶׁא *m.* her-
ba tenera. *r.* דָּשָׁא herbascere. נָבַל cecidit, emar-
cuit. (3) בָּטַח speravit. עָשָׂה fecit. שָׁכַן habi-
tavit. רָעָה pavit. אֱמוּנָה veritas.
4 עָנַג oblectare se, delicari. *imp. Hithp.* מִשְׁאָלוֹת *f. pl.*
petitiones. *r.* שָׁאַל petiit.
5 גָּלַל volvit, devolvit. *imp. k.* W. r. p. 171.
6 יָצָא exivit. *H.* eduxit, protulit. צָהֳרַיִם meridies. *r.* צהר.
7 דָּמַם siluit, conticuit. *imp. k.* W. r. 41. m. I. p. 171. חול par-
turire. *it.* manere, permanere, sperare. *imp. Hithp.* W.
r. 36. m. V. p. 156. חָרָה arsit. צָלַח prosperatus est,
prosperavit. *part. Hiph.* מְזִמָּה cogitatio, solertia.
r. זָמַם. (8) רָפָה remisit, destitit. *imp. Hiph.* W. r.
33. ann. II. p. 135. אַף ira. עָזַב reliquit. חֵמָה æstus
iræ, excandescentia. *r.* יָחַם caluit. חָרָה exarsit.
רוּעַ malum esse. *H.* malum fecit. *inf. Hiph.* W. r. 36.
m III. 2. p. 149. & annot. I. p. 151.
9 מֵרַע malignus. *r.* רוּעַ malum esse. כָּרַת excidit. 3. *pl.*
f. N. קָוָה expectavit. *part. pl. k. constr.* W. r. 34. m. I.
β. p. 138. r. 19. m. IIX. 2. p. 67. יָרַשׁ hæres factus est.
3. *pl. f.* W. r. 37. m III. p. 161.
10 מְעַט paucitas, parum. *r.* מָעַט parum fuit. בִּין intelli-
gere. 2. *f. f. Hitph.* W. r 36. m. V. p. 156. מָקוֹם locus.
11 עָנָו *m.* mansuetus, humilis. *r.* עָנָה respondit, *it* afflictus
& depressus fuit. עָנַג deliciari 3. *pl. f Hithp.*
12 זָמַם cogitavit. *part. K.* חָרַק fremuit, striduit. שֵׁן dens.
13 שָׂחַק lusit, risit, derisit. (14) חֶרֶב gladius *r.* חָרַב
siccatus, vastatus est. פָּתַח aperuit, strinxit. דָּרַךְ
calcavit, tetendit, intendit. קֶשֶׁת arcus. נָפַל ce-

 cidit,

cidit, prostravit, projecit. אֶבְיוֹן *m.* egenus. *r.* אָבָה voluit. טָבַח mactavit *inf. k.*

15 שָׁבַר fregit. 3. *pl. f. Niph.* W. r. 24. m. III. 2. *β.* p. 86.

16 הָמוֹן fremitus, strepitus. *it.* multitudo, turba. *r.* הָמָה tumultuatus fuit, strepuit.

17 זְרוֹעַ *f.* brachium, armus. *r.* זָרַע seminavit. סָמַךְ nixus fuit, fulsit, sustentavit.

18 תָּמִים *m.* perfectus, integer. *r.* תָּמַם absolutus, completus est. נַחֲלָה *f.* possessio. *r.* נָחַל possedit.

19 בּוֹשׁ pudefieri. 3. *f. K.* W. r. 43. *α.* p. 172. רְעָבוֹן fames. *r* רָעֵב esurivit. שָׂבַע saturatus fuit.

20 אָבַד periit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. m. II. n. 1. lin. 14. p. 102. 103. *it.* r. 10. m. II. *α.* p. 31. יְקָר pretium. *it.* honor, gloria. *r.* יָקַר pretiosus fuit. כַּר agnus. *it.* pascuum. *r.* כרר. כָּלָה consumtus est. W. r. 34. m. I. *α.* p. 136. עָשָׁן fumus.

21 לָוָה mutuatus est, *part. k.* W. r. 33. n. 5. *α.* p. 129. שָׁלַם integer fuit. *P.* solvit, retribuit. חָנַן gratiosus, misertus fuit. (22) בָּרַךְ genuflexit, benedixit. *part. Pyh.* W. r. 7. m. III. p. 15. יָרַשׁ jure hæreditario possedit. 3. *pl. f. k.* W. r. 37. m. III. p. 162. קָלַל levis fuit. *Pih.* maledixit. *part. Pyh.* כָּרַת cæcidit. 3. *pl. f. N.* W. r. 10 m. II. n. 3. *α.* p. 31.

23 מִצְעָדִים *m. pl.* gressus. *r.* צָעַד gressus est. כּוּן aptare, disponere. *P.* stabilivit. 3. *pl. præt. Pih.* W. r. 36. m. V. p. 156. דֶּרֶךְ via. חָפֵץ voluit, placuit.

24 נָפַל cecidit. טוּל *Hoph.* הוּטַל ejectus, projectus fuit. 3. *s. f. Hoph.* W. r. 36. m. IV. & r. 10. m. I. p. 155. סָמַךְ innixus fuit. *it.* fulsit, sustentavit.

25 נַעַר *m.* puer, infans. *r.* נָעַר excussit. זָקֵן senuit. רָאָה vidit. 1. *præt. K.* עָזַב reliquit. *partic. N.* W. r. 30. m. II. n. 1. p. 102. זֶרַע semen. בִּקֵּשׁ quæsivit. *part. P.*

26 לָוָה mutuatus est. *part. H.* W. r. 33. 5. p. 129. חָנַן misertus est. (27) סוּר recedere. רַע malus. שָׁכַן habitavit. (28) אָהַב amavit. שָׁמַר custodivit. כָּרַת abscidit, exscidit. W. r. 10. m. I.

29 יָרַשׁ 3. *f. k.* עַד æternitas. (30) פֶּה os. הָגָה meditatus, elocutus est. חָכְמָה sapientia. *r.* חכם sapuit.

לשון

Digitized by

לָשׁוֹן lingua. דִּבֵּר locutus est. (31) מָעַד vacillavit, nutavit. W. r. 23. m. III. n. 2. p. 83. אֲשׁוּר gressus, incessus. r. אָשַׁר incessit.
32 צָפָה speculatus est. *part. k.* W. r. 33. 5. p. 129. בִּקֵּשׁ quæsivit *part. P.* מוּת mori. *inf. H.* W. r. 36. m. III. p. 148.
33 רָשַׁע improbus fuit, improbe se gessit. *H.* improbum pronunciavit, condemnavit. 3. *f. f. H.*
34 קָוָה expectavit. *imp. P.* W. r. 26. ann. 5. p. 155. & r. 33. m. III. p. 127. רוּם altum esse. 3. *f. f. P.* W. r. 36. m. V. p. 156. יָרַשׁ hæreditavit. *inf. K.* W. r. 37. ann. 2 p. 166.
35 עָרִיץ violentus, tyrannus, formidabilis. r. עָרַץ violenter egit. עָרָה nudatus est. *P.* diffudit. *particip. Hithp.* W. r. 33. 5. p. 159. & r. 7. m. III. p. 15. אֶזְרָח indigena. *it.* arbor, aliunde transplantata. r. זָרַח ortus est. רַעֲנָן virens, viridis. r. רען.
36 עָבַר transivit. 3. *f. k.* W. r. 30. m. II. n. 2. p. 104. מָצָא invenit.
37 תָּם *m.* integer, perfectus. r. תָּמַם absolutus, completus est. אַחֲרִית *f.* posteritas, postremum, finis, consequens. אַחֲרֵי postea.
38 פָּשַׁע defecit, prævaricatus est. שמד *H.* הִשְׁמִיד perdidit. *N.* periit, perditus fuit.
39 תְּשׁוּעָה salus. r. ישע *H.* servavit. מָעוֹז *m.* robur, arx. r. עָזַז roboravit. W. r. 46. m. VI. *a.* p. 213. & r. VII. m. II. p. 14.
40 עָזַר juvit, auxiliatus est. 3. *f. k.* W. r. 30. m. II. n. 2. p. 104. & r. 48. m. III. p. 225, it. r. 4. p. 9. פָּלַט evasit. *Pih.* eripuit, liberavit. ישע *H.* servavit. חָסָה speravit.

PSALM. XXXVIII.

2 קֶצֶף spuma. *it.* fervor, ira. r. קָצַף excanduit, spumavit. יכח *H.* arguit, increpavit. 2. *f. fut. Hiph.* W. r. 37. m. IV. p. 162. חֵמָה æstus iræ, excandescentia. r. יָחַם incaluit. יָסַר castigavit, erudivit. 2. *f. f. P.*
3 חֵץ sagitta. W. r. 46. m. III. n. 3. p. 208. r. חָצַץ discidit. נָחֵת descendit. *it.* demisit. 3. *pl. præt. N.* W. r. 38 Exc. 1. p. 168. lin. 10. 11. 12. 13.
4 מְתֹם *m.* perfectio, integritas. r. תָּמַם absolutus, completus

pletus eſt. *al.* homo. *r.* מחה. בָּשָׂר *m.* caro. פָּנִים, *m.*
pl. facies, aſpectus. *r.* פָּנָה aſpexit. W. r. 46. m. I. n. 1.
r. 19. m. VII. n. 2. p. 67. זַעַם indignatio. *r.* זָעַם in-
dignatus eſt. עֶצֶם os, oſſis. *it.* corpus, ſubſtantia. *r.*
עָצַם roboratus eſt. חַטָּאָה *f.* peccatum, *contracte*
חַטָּאת. *r.* חָטָא peccavit.
5 עָוֹן peccatum. עָבַר tranſiit. מַשָּׂא onus. *r.* נָשָׂא tu-
lit. כָּבֵד *m.* gravis, numeroſus, ingens. *r.* כָּבֵד gra-
vis, aggravatus fuit. (6) בָּאַשׁ putruit, tæduit.
3. *pl. præt. Hiph.* מָקַק tabeſcere, contabeſcere. 3. *pl.*
præt. Niph. W. r. 41. m. II. p. 173. & m. V. pag. 174.
חַבּוּרָה plaga, vibex, tumor livens. *r.* חָבַר ſociatus fuit.
אִוֶּלֶת ſtultitia. *r.* אול. (7) עָוָה inique, perver-
ſe egit. *N.* perverſus, diſtortus, contortus fuit. 1. *ſ. præt.*
N. W. r. 36. annot. 15. p. 155. & r. 34. m. II. n. 2. p. 142. lin.
6. 7. 8. שָׁחַח curvatus, incurvatus fuit. 1. *ſ. præt. k.* W.
r. 41. m. III. p. 174. קָדַר obtenebratus, pullatus inceſſit.
הָלַךְ ivit. (8) כֶּסֶל ſtoliditas, ſtultitia. *it.* lumbus,
ilia. *r.* כָּסַל ſtultus factus eſt. מָלֵא plenus fuit. קָלָה
torrefecit, aſſavit. *N.* viluit, vile habitum. *part. N.* W.
33. 5. p. 129. *al.* נִקְלֶה aduſtio. (9) פּוּג intermit-
tere, ceſſare. *it.* deficere, deliquium pati. 1. *ſ. præt. Niph.*
W. r. 36. m. II. p. 148. דכא & דָּכָה attrivit ſe. *N.* attri-
tus fuit. 1. *ſ. præt. N.* W. r. 34. m. II. n. 2. lin. 7. p. 142.
שָׁאַג rugiit. נַהֲמָה fremitus. *r.* נָהַם fremuit, gemuit.
10 נֶגֶד coram. תַּאֲוָה deſiderium. *r.* אָוָה deſideravit.
אֲנָחָה ſuſpirium. *r.* אנח *N.* ſuſpiravit. סָתַר latuit,
abſcondit ſe. *part. fœm. N.*
11 סָחַר circuivit. 3. *ſ. præt. P.* W. r. 25. m. III. δ. p. 89. עָזַב
reliquit.
12 אָהַב dilexit. *part. pl. k.* רֵעַ *m.* amicus, ſocius, proximus.
r. רָעָה pavit, conſociavit ſe, amicum ſe præbuit. נֶגַע
m. plaga. *r.* נָגַע tetigit, plagis affecit. עָמַד ſtetit.
קָרוֹב *m.* propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit. רָחוֹק
m. longinquus, longinquum. *r.* רָחַק procul, longin-
quum fuit. (13) נָקַשׁ & יָקשׁ illaqueavit. *it.* illa-
queatus fuit. בִּקֵּשׁ quæſivit. דָּרַשׁ quæſivit. הַוָּה æ-
rumna, pravitas. *r.* הָוָה fuit. מִרְמָה falſitas, falla-
cia.

cia. *r.* רָמָה jecit. *P.* decepit. הָגָה meditatus, effatus est. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 106.

14 חֵרֵשׁ surdus. *r.* חָרַשׁ surdum egit. אִלֵּם mutus. *r.* אלם *N.* mutus fuit. פָּתַח aperuit. 3 *f. f. k.* W. r. 23. m. III. n. 2. p. 83. (16) תּוֹכֵחָה & תּוֹכַחַת *f.* correctio, increpatio. *r.* יכח *H.* arguit, increpavit.

16 יָחַל *H.* הוחיל expectavit, speravit. 1 *f. præt. Hiph.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. עָנָה respondit, exaudivit. 2. *f. f. k.* W. r. 30. m II. n. 2. & r. 33. n. 2. p. 126.

17 שָׂמַח lætatus est. מוט vacillare, moveri. גָּדַל magnus fuit. *it.* magnificavit. *it.* extulit.

18 צֶלַע claudicatio. *r.* צלע. כּוּן aptare. *part.* N. W. r. 36. m. II. p. 148. annot. 1. p. 154. מַכְאוֹב dolor. *r.* כָּאַב doluit. תָּמִיד jugis, juge, jugiter. *r.* תמר.

19 הִגִּיד *H.* nunciavit, indicavit, enarravit. דָּאַג anxius, sollicitus fuit.

20 חַי *m.* vivens. *r.* חָיָה vixit. עָצַם roboratus est. שָׂנֵא odit. *part. pl. k.* שֶׁקֶר mendacium. *it.* falso. W. r. 16. m. I. p. 27. (21) שָׁלַם completus est. *P.* reddidit, retribuit. *part. P.* תַּחַת sub, pro, loco. שָׂטַן adversatus est, odio habuit. רָדַף persecutus, sectatus est. *inf. k.* W. r. 48. m. IV. p. 227.

22 עָזַב reliquit. רָחַק longe abfuit. W. r. 23. m. III. p. 83.

23 חוּשׁ festinare. *imp. k. cum* ה *parag.* עֶזְרָה *f.* auxilium. *r.* עָזַר adjuvit. תְּשׁוּעָה salus. *r.* ישע *H.* servavit.

PSALM. XXXIX.

2 שָׁמַר custodivit. דֶּרֶךְ via. מַחְסוֹם capistrum. *r.* חָסַם capistravit. (3) אלם *N.* נֶאֱלַם obmutuit. דּוּמִיָּה silentium. *r.* דום & דָּמָה similis fuit. *it.* siluit. חָשָׁה siluit, tacuit. 1. *f. præt. Hiph.* W. r. 34. m. II. p. 141. sq. & r. 30. m. II. 1. p. 102. כְּאֵב dolor. *r.* כָּאַב doluit. עָכַר turbavit, perturbavit.

4 חָמַם caluit, incaluit. W. r. 41. m. I. p. 171. לֵב cor. קֶרֶב medium. הָגִיג meditatio. *r.* הָגָה meditatus est. בָּעַר arsit, exarsit. אֵשׁ ignis. לָשׁוֹן lingua.

5 ידע scivit. 3. *præt. H,* & 1. *f. k.* קֵץ finis. *r.* קָצַץ amputavit. W. r.

W. r. 46. m. III. n. 3. p. 208. מִדָּה mensura, dimensio. r. מָדַד mensus est, mensuravit. חָדֵל cessans, desistens. r. חָדַל cessavit, desiit.

6 טֶפַח palmus. r. טפח. חֶלֶד ævum, tempus. r. חלד. אַיִן & אֵין non, nihil, nemo, nullus. הֶבֶל vanitas. נִצָּב N. יצב stetit, constitit.

7 צֶלֶם imago. הָלַךְ ivit. הָמָה tumultuatus fuit, strepuit. 3. pl. fut. k. W. r. 30. m. II. 1. p. 102. & r. 34. exc. 1. p. 139. צָבַר congessit, congregavit, coacervavit. אָסַף collegit, congregavit.

8 קָוָה expectavit. תּוֹחֶלֶת spes, expectatio. r. יָחַל expectavit. (9) פֶּשַׁע prævaricatio. r. פָּשַׁע prævaricatus est. נצל H. eripuit. חֶרְפָּה opprobrium. r. חָרַף exprobravit, probris affecit. נָבָל stultus. r. נָבַל cecidit, stultus fuit. שׂוּם proponere, collocare. 2. f. f. H. W. r. 36. m. III. annot. I. p. 151.

10 פתח aperuit. פֶּה os. עָשָׂה fecit.

11 סוּר recedere. H. removere. imp. H. W. r. 36. p. 149. & p. 151. נֶגַע plaga. r. נָגַע tetigit. תִּגְרָה conflictus. r. גרה. כָּלָה defecit, consumtus est. 1. f. præt. k. W. r. 34. m. II. 2. p. 141.

12 תּוֹכַחַת correctio. r. יכח H. arguit. יָסַר castigavit. 1. sing. præt. k. מָסָה liquefecit. 2. f. H. W. r. 33. p. 133. עָשׁ tinea. r. עָשַׁשׁ arrosus fuit, contabuit. חָמוּד desiderabile, res desiderabilis. r. חָמַד desideravit. הֶבֶל vanitas. (13) תְּפִלָּה oratio. r. פָּלַל judicavit. Hithp. oravit. שַׁוְעָה vociferatio, clamor. r. שׁוּעַ vociferari. אזן H. הֶאֱזִין auscultavit, obtemperavit. imp. H. W. r. 30. m. II. 2. p. 104. דִּמְעָה lachryma. r. דָּמַע lachrymatus est. חָרַשׁ surdum egit, conticuit, siluit. 2. f. k. W. r. 30. m. II. 1. p. 102. it. r. 23. m. III. n. 2. & r. 10. m. I. גֵּר peregrinus. r. גּוּר peregrinatus est. תּוֹשָׁב incola, inquilinus. r. יָשַׁב incoluit, habitavit.

14 שָׁעָה respexit, attendit. it. destitit. imp. Hiph. W. r. 33. annot. II. p. 135. בלג H. הִבְלִיג recreavit. 1. f. H. טֶרֶם nondum, ante, antequam, priusquam. יָלַךְ ivit. 1. f. k.

PSALM. XL.

2 קָוָה expectavit. נָטָה inclinavit, declinavit. *f. f. k.* W. r. 38. p. 166. r. 33. n. 2. p. 126. *it.* annot. I. β. n. 1. p. 131. שַׁוְעָה clamor. *r.* שוע.
3 עָלָה ascendit. בּוֹר fovea. *r.* באר. שָׁאוֹן tumultuatio, tumultus. *r.* שָׁאָה vastatus est. טִיט cœnum, lutum. יָוֵן cœnum, lutum. *r.* יון. קוּם surgere. *H.* הֵקִים statuit, confirmavit. 3. *f. f. H.* W *r.* 36. m. III. n. 2. p. 149. & annot. I. p. 151. vid. r. 27. m. 3. n. 1. l. β. p. 92. coll. r. 10. m. II. n. 3. p. 30. סֶלַע petra. כּוּן aptare. *H.* dirigere. 3. *sing. præt. Pih.* W. r. 36. m. V. p. 156. אָשׁוּר incessus, gressus. *r.* אָשַׁר incessit.
4 שִׁיר *m.* canticum. *r.* שִׁיר cantare. חָדָשׁ novus, recens. *r.* חדש innovavit. תְּהִלָּה *f.* laus. *r.* הָלַל insanivit. P. laudavit. רָאָה vidit. יָרֵא timuit.
5 אַשְׁרֵי *pl. constr.* beatitudines. שׂוּם ponere. מִבְטָח fiducia. *r.* בָּטַח confisus est. פָּנָה respexit. רַהַב elatio, superbia. *pl.* רְהָבִים superbi. *r.* רָהַב corroboravit; extulit se. שָׂטִים *m. pl.* declinantes. *r.* שׂוּט declinare. *part. k.* כָּזָב mendacium. *r.* כָּזַב mentitus fuit. (6) עָשָׂה fecit. פלא *N.* velatus, occultatus, mirificatus fuit. *f. pl. part. Niph.* מַחֲשָׁבָה vel מַחֲשֶׁבֶת cogitatio, excogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit. עָרַךְ ordinavit, comparavit, æquiparavit, par æstimatus fuit. הִגִּיד *H.* nunciavit, annunciavit. עָצַם potens fuit, invaluit. סָפַר numeravit. *inf. P.*
7 זֶבַח sacrificium. *r.* זָבַח mactavit, sacrificavit. מִנְחָה munus, donum. *r.* מנח. *al.* נָחָה duxit. חָפֵץ voluit. כָּרָה paravit, fodit. 2. *f. præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. עוֹלָה holocaustum. *r.* עָלָה adscendit. שָׁאַל rogavit, interrogavit.
8 אָז tunc. בּוֹא venire. 1. *f. præt. k.* W. r. 36. annot. 4. exc. α. p. 154. conf. r. 32. m. I p. 120. מְגִלָּה volumen, liber convolutus. *r.* גָּלַל volvit. סֵפֶר enumeratio, catalogus, liber. *r.* סָפַר numeravit, narravit. כָּתַב scripsit, conscripsit. *part Paul.*
9 רָצוֹן voluntas, beneplacitum. *r.* רָצָה voluit. חָפֵץ voluit, desi-

desideravit, optavit 1 *f. præt. k.* W r. 23 m. III. n 1. *α.* p. 83. *it* r. 10 m. I. p. 26. תָּוֶךְ medium. מֵעִים viscera. *r.* מעה.

10 בִּשֵּׂר annunciavit, evangelizavit. קָהָל congregatio. *r.* קָהַל congregavit. כָּלָא clausit, cohibuit, continuit, 1. *f. f. k.* W. r. 32. m. I p. 120

11 כִּסָּה texit, obtexit, occultavit 1. *præt. P.* W. r 34. m. II. 2. p. 141. תָּוֶךְ medium. *constr.* תּוֹךְ W. r. 46. m. I. n. 1. exc. ζ. p. 199. כחד *P.* כִּחֵד celavit, abscondit.

12 רַחֲמִים misericordia. *r.* רָחַם misertus est. נָצַר custodivit, servavit. 3. *pl. fut. k.* W. r. 38. p. 166.

13 אָפַף circumdedit. נשג *H.* הִשִּׂיג attigit, assecutus fuit. יָכֹל potuit, valuit. רָאָה vidit. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128. שֵׂעָר *m.* שַׂעֲרָה *f.* pilus. *r.* שָׂעַר horruit.

14 רָצָה voluit, placuit. *imper. k.* W. r. 33. 3. p. 127. נצל *H.* eripuit. עֶזְרָה *f.* auxilium. *r.* עָזַר adjuvit. חוש festinare. *imp. k.* W r. 36. m. I. p. 146.

15 בוש pudefieri. חָפֵר fodit. *it.* erubuit, puduit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. m. II. n. 2. & r. 4. p. 9. בִּקֵּשׁ quæsivit. סָפָה consumsit, perdidit. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128. סוג avertere se, recedere. 3. *f. N* אָחוֹר retro, retrorsum. *r.* אָחַר distulit. כלם *N.* נִכְלַם erubuit. 3. *pl. f. N.*

16 שָׁמֵם obstupuit, admiratus est, desolatus est. 3. *pl. f. K.* W. r. 41. m. I. p. 172. m. II. p. 173. I. *β.* & m. V. p. 174. עֵקֶב eo, propterea quod. בֹּשֶׁת pudor. *r.* בוש erubescere. W. r. 46. m. V. p. 212.

17 שׂוּשׂ gaudere, lætari. 3. *pl. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. שָׂמַח lætatus est. גָּדַל magnus fuit, vel factus est. 3. *f. f. k.* W. r. 23. m. III. n. 2. pag. 83. אָהַב amavit יְשׁוּעָה salus

18 עָנִי *m.* afflictus, pauper. *r.* עָנָה respondit. *it.* afflictus fuit. אֶבְיוֹן *m.* egenus. *r* אָבָה voluit חָשַׁב cogitavit. 3. *f. f k.* W. r. 30. m. II. n. 2. & r. 10. m. IV. p. 33. עֶזְרָה *f.* auxilium. *r.* עָזַר juvit. פָּלַט evasit. *Pih.* eripuit, liberavit. *part. Pih.* אָחַר distulit, moratus est, tardavit. 2. *f. f. P.* W. r. 7. m. III p. 14 sq. & r. 25 p. 88.

PSALM.

Digitized by Google

PSALM. XLI.

2 שָׂכַל secundatus est. *H.* הִשְׂכִּיל attendit, animadvertit. *part. Hiph.* דַּל exhaustus, tenuis. *r.* דָּלַל exhaustus fuit. מִלֵּט eripuit. 3.*f.P.*
3 חָיָה vixit. *P.* חִיָּה vivificavit. 3.*f.f.P.*W. r. 34. m. I. β. p. 138. אִשֵּׁר incessit.P. beavit. 3.*f.f.* P*yh.* נָתַן dedit. איֵב inimicus. (4) סָעַד fulsit, sustentavit. W. r. 23. m. III. n. 2. p. 83. & r. 10. m. I. p. 26. עֶרֶשׂ sponda, lectus. *r.* ערשׂ. דְּוַי languor. *r.* דָּוָה elanguit. מִשְׁכָּב cubile, cubatus, stratum. *r.* שָׁכַב cubuit. הָפַךְ mutavit, vertit, convertit. חֳלִי morbus, ægritudo. *r.* חָלָה ægrotavit. W. r. 46. m. VI. β. p. 114 & m. VI. 2. β.
5 חָנַן misertus est. רָפָא sanavit. *imp.k.* W. r. 32. m. I. p. 120. & r. 16. m. II. 1. p. 42.
6 מוּת mori. אָבַד periit.
7 שָׁוְא *m.* vanitas, vanum, mendacium. קָבַץ collegit, congregavit. 3.*f.f.k.* W. r. 10. m. IV. p. 32. אָוֶן vanitas, iniquitas. *r.* און. יָצָא exivit, prodiit. 3.*f.f.k.* W. r. 37. m. II. p. 159. conf. r. 33. annot. 7. p. 125. חוּץ foris, foras, platea.
8 לָחַשׁ mussitavit, incantavit. 3. *pl. f. Hithp.* שָׂנֵא odit. חָשַׁב cogitavit. (9) בְּלִיַּעַל nequam. *r.* יעל *H.* הועיל profuit, utile fuit. *al. r.* עלל *P.* עולל operatus est. צוּק arctari, arcte cohœrere, adhærere. *al.* יָצַק effudit. *part. Pah.* שָׁכַב jacuit, cubuit, occubuit. יָסַף addidit, adjecit. 3.*f.f.H.* W. r. 37. m. IV. p. 163. קוּם surgere.
10 בָּטַח fisus est. אָכַל edit, comedit, consumsit. לֶחֶם *m.* panis, cibus. *r.* לָחַם comedit. גָּדַל magnus fuit. *H.* extulit se. עָקֵב calx, calcaneum. *r.* עָקַב conculcavit. *it.* defraudavit. (11) חָנַן misertus est. קוּם surgere. *H.* statuere, confirmare שָׁלֵם integer fuit. *P.* solvit, retribuit. *f.f. Pyh.* (12) ריע *H.* הֵרִיעַ clanxit, vociferatus est. (13) תּוֹם vel תֻּמָּה integritas. *r.* תָּמַם absolvit, integer fuit. תָּמַךְ sustentavit, apprehendit. נִצַּב *N.* ן יצב stetit, constitit. *H.* statuit, constituit. (14) בָּרַךְ benedixit, genua flexit. *part. Paul.*

Digitized by Google

PSALM. XLII.

1 מַשְׂכִּיל carmen erudiens, Ode didascalica. *r.* שָׂכַל prosperatus est. *P.* & *H.* intellexit, prudenter egit.

2 אַיָּל cervus. *r.* איל. עָרַג anhelavit, desideravit, 3. *f. f. k.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104. אָפִיק torrens, alveus. *r.* אפק.

3 צָמָא sitivit. מָתַי quando. בּוֹא venire. רָאָה vidit. 1. *f. f. N.* W. r. 33. 2. p. 126. & r. 7. m. III. p. 14

4 דִּמְעָה lachryma. *r.* דָּמַע lachrymatus est. אַיֵּה ubi?

5 זָכַר recordatus fuit, meminit. שָׁפַךְ fudit, effudit. עָבַר transivit. 1. *f. k.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. סָךְ turba mixta. *r.* סוּךְ ungere, unctum esse. *P.* miscere. דדה *Hithp.* הִדַּדָּה movit se, incessit. 1. *f. f. Hithp.* W. r. 28. m. III. 2. p. 96. & r. 34. m. I. *β.* p. 138. רִנָּה cantus, cantio. *r.* רָנַן cecinit, cantavit. תּוֹדָה confessio, celebratio. *r.* יָדָה jecit. *H.* confessus est, celebravit. הָמוֹן fremitus, strepitus. *it.* multitudo, turba. *r.* הָמָה. חָגַג festum celebravit, feriatus est.

6 שָׁחַח curvatus, incurvatus, depressus est. 2. *f. f. Hitph.* W. r. 28. m. III. 1. p. 96. & r. 42. 2. p. 181. הָמָה tumultuatus est, fremuit. 2. *f. k.* W. r. 30. exc. 3. p. 106. & r. 34. m. I. *6.* p. 138. יחל *N.* נוֹחַל *P.* יִחֵל *H.* הוֹחִיל speravit, expectavit. *imp. Hiph.* W. r. 37. m. IV. pag. 162. יָדָה 1. *f. H.* יְשׁוּעָה salus. פָּנִים facies.

7 שָׁחַח 3. *fœm. f. Hithp.* מִצְעָר perexiguum, res parva. *r.* צָעַר minutus, diminutus est.

8 תְּהוֹם abyssus. *r.* הוּם. צִנּוֹר canalis, tubus. *r.* צנר. מִשְׁבָּר fractio. *it.* matrix. *pl.* מִשְׁבָּרִים fluctus. *r.* שָׁבַר fregit. גַּל cumulus. *it.* scaturigo, fluctus. *r.* גָּלַל volvit.

9 יוֹמָם interdiu. יוֹם dies. צִוָּה præcepit. שִׁיר canticum. *r.* שׁוּר cantare. תְּפִלָּה *f.* precatio, oratio. *r.* פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit, supplicavit.

10 שָׁכַח oblitus est. קָדַר obtenebratus fuit, pullatus incessit. לַחַץ oppressio. *r.* לָחַץ arctavit, oppressit.

11 רֶצַח occisio. *al.* gladius. *r.* רָצַח occidit. עֶצֶם os, ossis. *r.* עָצַם roboratus est. חָרַף exprobravit, probro exposu-

posuit. 3.pl.præt. P. W. r. 7. m. III. p. 14. sq. צָרַר ligavit. it. hostiliter egit, arctavit. part. k.
22 הָמָה tumultuatus est. יָדָה jecit. H. confessus est.

PSALM. XLIII.

1 שָׁפַט judicavit. imp. k. W. r. 48. m. IV. p. 227. רִיב litigare, contendere, causam agere. imp. H. W. r. 36. m. III. 1. p. 148. & not. ad h. m. p. 150. רִיב contentio, lis. חָסִיד pius, sanctus. מִרְמָה fallacia, fraus, dolus. r. רָמָה jecit. P. fefellit. עַוְלָה iniquitas. r. עָוַל inique egit. פָּלַט evasit. P. פִּלֵּט eripuit.
2 מָעוֹז robur. r. עָזַז roboravit. זָנַח deseruit, dereliquit, קָדַר atratus est. הָלַךְ ivit. לַחַץ oppressio.
3 שָׁלַח misit, emisit, extendit. W. r. 23. m. III. n. 2. p. 83. אוֹר lux. אֱמֶת veritas. נָחָה duxit, adduxit. 3. pl. fut. Hiph. W. r. 34. m. I. β. p. 138. בּוֹא 3. f. H. מִשְׁכָּן m. מִשְׁכָּנָה f. habitatio, habitaculum, tabernaculum. r. שָׁכַן habitavit.
4 מִזְבֵּחַ altare. r. זָבַח mactavit, sacrificavit. W. r. 46. m. III. n. 1. l. α. exc. 2. שִׂמְחָה lætitia. גִּיל exultatio. r. גּוּל exultare. יָדָה jecit. H. confessus est. כִּנּוֹר cithara.
5 שָׁחַח incurvatus est. הָמָה tumultuatus est. 3. f. k. יחל imp. H.

PSALM. XLIV.

2 אֹזֶן auris. אָב pater. סָפַר numeravit, enumeravit. פֹּעַל opus. r. פָּעַל operatus est. קֶדֶם antiquitas, oriens. r. קָדַם antevertit.
3 יָרַשׁ hæreditavit, expulit. 2 f. præt. Hiph. W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. נָטַע plantavit, consevit. 2. fam. f. k. W. r. 38. p. 166. רוּעַ malum esse. 2. f. H.
4 חֶרֶב f. gladius. r. חָרֵב vastatus est. זְרוֹעַ brachium. יָמִין dextra. רָצָה voluit, beneplacitum habuit. 2. f. præt. k. W. r. 34. m. II. 2. p. 141.
5 צִוָּה præcepit.
6 צַר hostis, arctator. r. צוּר arctare. נָגַח feriit, cornu petiit.

Digitized by Google

petiit. 1.*f.f.P.* בוס conculcare. 1.*pl.f.k.*W.r.36.m.I. p. 146. & annot. I. p. 151. קָם adversarius. *r.* קום.
7 בִּקֵּשׁ quæsivit. בָּטַח speravit. ישע *H.* servavit. 2.*præt.H.*
8 שָׂנֵא odit. בוש erubescere. 2.*f.præt.Hiph.*W.r.36.m.III.2. p.149.&annot.I.*β*.p.152. צַר hostis, angustia. *r.* צרר.
9 הָלַל insanivit. *P.* laudavit. יָדָה jecit. *H.* celebravit. 1 *f.H.*
10 זָנַח deseruit, dereliquit. כלם *H.* הִכְלִים pudefecit, pudore suffudit. יָצָא exivit, prodiit. W. r. 37. m. II. p. 159. sqq. צָבָא exercitus, militia. *r.* צָבָא militavit.
11 שוב 2.*f. H.* אָחוֹר retro, retrorsum. אַחַר post. שָׁסָה diripuit, deprædatus est. 3. *pl. præt. k.* W. r. 34. m.I.*α*. p. 136. (12) נָתַן dedit. צאן oves, grex. מַאֲכָל cibus. *r.* אָכַל comedit. זָרָה ventilavit, sparsit. 2.*f. præt. P.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141.
13 מָכַר vendidit, tradidit. הוֹן substantia, opes. *r.* הון. רָבָה multiplicatus est. מְחִיר pretium. *r.* מחר.
14 שׂוּם ponere. 2.*f. H.* חֶרְפָּה probrum, opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. שָׁכֵן habitans, vicinus. *r.* שָׁכַן habitavit. לַעַג subsannatio. *r.* לָעַג subsannavit. קֶלֶס ludificatio, illusio. *r.* קָלַס ludificavit. סָבִיב *m.* circuitus, ambitus. *adv.* circumquaque. *præpos.* circum, circa. *r.* סָבַב circuivit.
15 מָשָׁל similitudo, parabola, proverbium. *r.* מָשַׁל dominatus, *it.* parabolice locutus est. מָנוֹד agitatio. *r.* נוד vagari, moveri. אוֹם, לְאוֹם natio, populus. *r. inus.* אמם. W. r. 46. m. VI. p. 213. (16) כְּלִמָּה ignominia, pudor. *r.* כלם *H.* ignominia, affecit. בֹּשֶׁת pudor. *r.* בוש erubescere. כָּסָה texit, obtexit, operuit. 3.*f. præt. Pih.* W. r. 34. m. II. 1. p. 141.
17 חָרַף exprobravit, probris affecit. *part. P.* W. r. 7. m. III. p. 15. גִּדֵּף blasphemavit. *part. Pih.* נָקַם ultus est, vindicavit. *part. Hithp.*
18 שָׁכַח oblitus est. שָׁקַר mentitus fuit, fallaciter dixit vel egit. בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה comedit, elegit.
19 סוג avertere, recedere. 3. *sing. præt. Niph.* W. r. 36. m.I. p.146. & annot.I.p.151. נָטָה inclinavit, declinavit. 3.*f.f.k.*W. r. 38.p.166.& r.33.annot. I.*β*.n.1.*α*.p.131. אֲשׁוּר, אַשֻּׁר & אַשֻּׁר *f.* incessus, gressus. *r.* אָשַׁר incessit.

cessit. אֹרַח iter, via. r. אָרַח iter fecit.
20 דִּכִּיתָ attrivit se. P. contrivit. 2. sing. præt. P. W. r. 33. m. II. n. 2. p. 141. תַּנִּין balæna, draco. r. תנן. כִּסָּה 2. f. f. Pyh. W. r. 33. annot. I. α. p. 130. צַלְמָוֶת umbra mortis, compos. ex צֵל & מָוֶת. r. Ar. צלם.
21 שָׁכַח oblitus est. פָּרַשׂ pandit, expandit. 1. pl. f. k. כַּף f. curvatura, cavum, vola, manus. r. כָּפַף curvavit. זָר alienus, extraneus. r. זור alienari, exprimi.
22 חָקַר scrutatus est, investigavit. 3. f. f. k. W. r. 30. m. II. n. 2. p. 104. תַּעֲלֻמָה absconditum. r. עלם N. absconditum fuit.
23 הָרַג occidit. 1. pl. præt. Pyh. W. r. 7. m. III. p. 14. seq. חָשַׁב æstimavit, reputavit. 1. pl. præt. N. W. r. 30. exc. 3. p. 106. טִבְחָה mactatio. r. טָבַח mactavit.
24 עוּר evigilare, expergisci. imp. k. W. r. 36. m. I. p. 146. לָמָּה quare. יָשֵׁן dormivit. 2. f. f. k. W. r. 37. m. III. p. 161. קִיץ tædere. H. evigilare. imp. H. W. r. 36. m. III. 2. p. 148. & annot. 2. p. 151. זָנַח deseruit, dereliquit. 2. f. f. k. W. r. 23. m. III. 2 p. 85. נֶצַח m. æternitas, sic dicta, quasi omnia vincens. r. נָצַח vicit.
25 סָתַר latuit, abscondit se. עֳנִי m afflictio. r. עָנָה respondit. it. afflictus fuit. W. r. 46. m. VII. 2. β. p. 214. לַחַץ m. oppressio. r. לָחַץ pressit, oppressit. W. r. 46. m. IV. not. α. p. 211. & r. 3. m. I. n. 1. coll. r. 29. m. II. p. 101. & r. 30. m. II. n. 2. p. 104.
26 שָׁחַח abjecit, prostravit, inclinavit se. דָּבַק adhæsit, cohæsit. בֶּטֶן f. venter, uterus.
27 עֶזְרָה & עֶזְרָתָה f. summum auxilium. r. עָזַר juvit, auxiliatus est. W. r. 16. m. II. 2. p. 42. פָּדָה redemit. 2. f. imp. k. W. r. 34. m. I. β. p. 138. חֶסֶד benignitas.

PSALM. XLV.

1 שׁוֹשַׁן lilium. it. hexachordum. יְדִיד dilectus. יְדִידוֹת, amores. r. ידד. (2) רָחַשׁ ebullivit, excogitavit. לֵב cor. מַעֲשֶׂה opus. לָשׁוֹן lingua. עֵט stylus, calamus. r. עָטָה operuit. סָפַר numeravit, recen-

censuit. מָהִיר promtus, festinus..r. מָהַר dotavit.*P.*
festinavit. (3) יָפָה pulcher, venustus, elegans
fuit. 2. *m.f.præt.* [illegible] W.r.26.m.III. n. 1. 4. p. 91. &
r. 34.m.II.n.2.α.p. 142. יָצַק fudit, effudit. 3.*f.pr.*
Hoph. W. r. 37.m.III. 3. p. 163. שָׂפָה labium. *dual.*
שְׂפָתַיִם *et forma fœm. cum aff. h. l.*
חָגַר cinxit, accinxit. *imp. k.* יָרֵךְ femur. הוֹד decus,glo-
4 ria. *r.* הוד. הָדָר honor, decor. *r.* הָדַר honoravit.
צָלַח prosperatus, secundatus fuit. רָכַב equitavit,vectus
5 fuit. עֲנָוָה mansuetudo, humilitas. *r.* עָנָה respon-
dit.*it.* afflictus. depressus fuit. יָרָה jecit.*H.* הוֹרָה do-
cuit. 3.*f.f. Hiph.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. יָרֵא ti-
muit,reveritus est. *N.*terribilis,formidabilis fuit.*part.*
N.pl.f. יָמִין dexter, dextra.
חֵץ sagitta. *r.* חָצַץ excidit. שָׁנַן acuit. *part. pl. Paul.*
6 עַם populus. נָפַל cecidit.
כִּסֵּא solium, thronus. *r.* כסא. שֵׁבֶט virga, sceptrum.
7 מִישׁוֹר rectitudo. *r.* יָשַׁר. מַלְכוּת regnum. *r.* מָלַךְ
regnavit. (8) אָהַב dilexit. שָׂנֵא odit. מָשַׁח un-
xit. שֶׁמֶן pinguedo, oleum. *r.* שָׁמַן impinguatus fuit.
שָׂשׂוֹן gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere, lætari. חָבֵר socius.
r. חָבַר sociatus fuit. (9) מוֹר myrrha. *r.* מָרַר
amarum est. אֲהָלִים & אֲהָלוֹת *pl.* santali. *al.* genus
aromatum, *communiter* aloë. *r.* אָהַל. קְצִיעוֹת *f. pl.*
casiæ. *r.* קצע. בֶּגֶד perfidia. *it.* vestis. *r.* בָּגַד præ-
varicatus est. הֵיכָל *m.* palatium, templum, regia.
r. הכל. מִנִּי ex. שֵׁן dens. *it.* ebur. *r.* שָׁנַן acuit.
שָׂמַח lætatus est.
בַּת filia. *r.* בָּנָה ædificavit. יָקָר pretiosus. *r.* יָקַר pre-
10 tiosus fuit. יצב *N.* stetit. שֵׁגָל conjux,uxor. *pec.* au-
gusta, *sive* regia, regina. כֶּתֶם aurum insigne, obry-
zum. אוֹפִיר ophir.
11 נָטָה inclinavit. *imp. Hiph.* אֹזֶן auris. שָׁכַח oblitus est.
12 אָוָה desideravit, concupivit. *Niph.* נַאֲוָה desiderabile
est. 3.*f. Hithp.* W.r.33.p. 135. יֳפִי pulchritudo. *r.*
יָפָה pulcher fuit. שָׁחָה incurvavit se.
חָלָה ægrotavit. *P.* precatus est. 3.*pl.f. P.*W.r.34. m. I. α.
p. 136. עָשִׁיר dives. *r.* עָשַׁר ditescere.

כבודה

Digitized by Google

14 כְּבוּדָּה honorata. *it.* pretiosam. *r.* כָּבַד gravis fuit. *N.* honoratus fuit. פְּנִימָה ,פָּנִים interius, intimum. *r.* פָּנָה vertit, respexit. מִשְׁבְּצוֹת palæ. *it.* ocellationes. *r.* שָׁבַץ thessellatum, intertextum fecit. זָהָב aurum. לְבוּשׁ indumentum. *r.* לָבַשׁ induit.

15 רְקָמוֹת vestes phrygionicæ. *r.* רָקַם acupinxit. יובל *H.* הוֹבִיל attulit, adduxit. 3. *sing. fut. Hoph.* W. r. 37. m. IV. 3. p. 163. בְּתוּלָה virgo. *r.* בתל. אַחֲרֵי post. רֵעַ amicus. *pl.* רֵעִים *m.* amici & רֵעוֹת *f.* amicæ, sociæ. *r.* רָעָה pavit se vel alios. בּוֹא venire. *part. pl. Hoph.* W. r. 36. m. IV. p. 155. (16) שִׂמְחָה lætitia. גִּיל *m.* exultatio. הֵיכָל *m.* palatium. *r.* הכל *vel* יכל.

17 שׁוּת ponere. 2. *sing. fut. Hiph.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. שַׂר princeps. *r.* שׂוּר principatum gerere. (18) זָכַר meminit. 1. *f. H.* דֹּר generatio. יָדָה jecit. *H.* הוֹדָה confessus est, celebravit. 3. *pl. fut. Hiph.* W. r. 34. m. I. β. p. 138. & r. 37. m. IV. 2. p. 163. עוֹלָם seculum, æternum. עַד æternitas.

PSALM. XLVI.

1 עֲלָמוֹת instrumentum musicum. *al.* vox acuta *qs. virginum.* שִׁיר canticum. (2) מַחְסֶה vel מַחְסֶה receptus, refugium. *r.* חָסָה confugit. עֹז robur. *r.* עָזַז robustus fuit. עֶזְרָה auxilium. *r.* עָזַר juvit, adjuvit. צָרָה angustia. מָצָא invenit.

3 יָרֵא timuit. 1. *pl. fut. k.* W. r. 32. m. I. p. 120. & r. 37. m. III. p. 161. מור *H.* הֵמִיר mutavit, commutavit. *inf. Hiph.* W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. 1. p. 151. מוט moveri, dimoveri. *inf. k.* הַר mons. לֵב cor. יָם mare.

4 הָמָה tumultuatus fuit, strepuit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. & r. 34. m. I. α. p. 136. חָמַר turbidum fuit, bituminavit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. exc. 3. p. 106. מַיִם aquæ *constr.* מֵי & מֵימֵי. רָעַשׁ movit, commovit, contremuit. הַר mons. גַּאֲוָה fastus, elatio, superbia. *r.* גָּאָה altus fuit. (5) נָהָר fluvius. פֶּלֶג rivus. *r.* פלג. שָׂמַח lætatus est. מִשְׁכָּן *m.* habitatio. *r.* שָׁכַן habitavit. עֶלְיוֹן *m.* excelsus. *r.* עָלָה ascendit.

Digitized by Google

6 קֶרֶב medium. *r.* קָרַב appropinquavit. מוט 3. *f. N.* עָזַר 3. *f. k.* פָּנָה respexit. בֹּקֶר mane, diluculum.

7 מוג liquefieri, dissolvi. 3. *sing fut. Kal.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151.

8 מִשְׂגָּב locus editus, munitio. *r.* שָׂגַב exaltatus fuit.

9 יָלַךְ ivit, ambulavit. *imp. K.* W. r. 37. annot. I. p. 164. חָזָה vidit, providit. *imp. k.* W. r. 34. m. I. 1. pag. 136. מִפְעָלִים *m.* מִפְעָלוֹת *f.* opera. *r.* פָּעַל operatus est. שׂוּם ponere. שַׁמָּה res stupenda, stupor, desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit.

10 שָׁבַת cessavit, quievit. *part. H.* מִלְחָמָה, מִלְחֶמֶת bellum. *r.* לָחַם edit, pugnavit, oppugnavit. קָצֶה finis. *r.* קָצָה & קָצַץ amputavit. קֶשֶׁת arcus. שָׁבַר fregit. 3. *f. P.* חֲנִית hasta, lancea. *r.* חָנָה castra metatus est. עֲגָלָה plaustrum, currus. שָׂרַף ussit, combussit.

11 רָפָה remisit, remissus fuit. *imp. Hiph.* W. r. 34. m. I. n. p. 136. יָדַע scivit. רוּם altum, elatum esse. 1. *sing. f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151.

PSALM. XLVII.

2 תָּקַע fixit, cum כַּף vel יָד est clanxit, plausit, complosit. ריע (*al.* רוּעַ malum esse.) *H.* הֵרִיעַ clanxit. *imp. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. רִנָּה cantus, cantio. *r.* רָנַן cecinit.

3 עֶלְיוֹן altissimus. *r.* עָלָה. יָרֵא timuit. *part. N.* נוֹרָא timendus, reverendus. W. r. 37. m. IV. 1. p. 162.

4 דָּבַר locutus est. *H.* הִדְבִּיר subjecit, gubernavit, in ordinem redegit. 3. *f. H.* אוֹם & לְאוֹם gens, natio.

5 בָּחַר elegit. 3. *f. k.* W. r. 23. m. III. 2. p. 83. נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit. גָּאוֹן excellentia, superbia. *r.* גָּאָה superbivit. אָהַב amavit.

6 תְּרוּעָה clangor, vociferatio. *r.* ריע. שׁוֹפָר buccina. *r.* שָׁפַר pulchrum fuit.

7 זָמַר amputavit. *P.* זִמֵּר psallit, cecinit. *imp. P.*

8 מַשְׂכִּיל ode didascalica, carmen erudiens. *r.* שָׂכַל prosperatus est. *P.* prudenter egit. *H.* erudivit.

קרש

Digitized by Google

9 קֹדֶשׁ sanctitas. (10) נָדִיב spontaneus, voluntarius. *it.* princeps. *r.* נָדַב sponte dedit. אָסַף collegit, congregavit. 3. *pl. præt.* N. W. r. 30. exc. 3. p. 106. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן protexit. עָלָה ascendit. *part.* N.

PSALM. XLVIII.

1 שִׁיר canticum. *r.* שׁוּר canere.
2 הָלַל insanivit. *P.* הִלֵּל laudavit, celebravit. *part. Pyh.* עִיר civitas. הַר mons. קֹדֶשׁ sanctitas.
3 יָפֶה pulcher. *r.* יָפָה pulcher fuit. נוֹף tractus, clima. *r.* נוּף aspergere, agitare. מָשׂוֹשׂ gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere. יַרְכָּה latus, femur. צָפוֹן septentrio, aquilo. *r.* צָפַן abscondit. קִרְיָה civitas. *r.* קָרָה evenit.
4 אַרְמוֹן palatium, arx. *r.* ארם. יָדַע *part.* N. מִשְׂגָּב *m.* locus editus, arx. *r.* שָׂגַב exaltatus est.
5 יָעַד condixit. *N.* convenit. עָבַר transiit.
6 תָּמַהּ miratus, admiratus fuit. בהל *N.* perturbatus, attonitus fuit. חָפַז trepidavit, acceleravit cum tremore. 3. *pl. præt.* N. W. r. 30. exc. 3. p. 106.
7 רְעָדָה tremor. *r.* רָעַד tremuit. אָחַז cepit, tenuit, apprehendit. חִיל dolor. *r.* חוּל parturire, dolere. יָלַד genuit, peperit, parturivit. *part. fæm. k.*
8 קָדִים oriens. *it.* eurus. *r.* קָדַם antevertit. שָׁבַר fregit. אֳנִי & אֳנִיָּה navis. *r.* אָנָה mœstus fuit. *P.* impulit, objecit.
9 רָאָה vidit. 1. *pl. præt. Kal.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. עִיר civitas. כּוּן aptare, disponere. P. כּוֹנֵן statuit, constituit. 3. *f.* P. W. r. 36. m. V. p. 156.
10 דָּמָה similis fuit. *P.* דִּמָּה assimilavit, cogitavit. 1. *pl. præt. Pyh.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. חֶסֶד gratia. קֶרֶב medium. הֵיכָל palatium. *r.* הכל.
11 תְּהִלָּה *f.* laus. *r.* הָלַל. קְצָווֹת extremitates. *r.* קָצָה resecuit. מָלֵא plenus. יָמִין dextra.
12 שָׂמַח lætatus est. גּוּל exultare. מִשְׁפָּט judicium.
13 סָבַב circumdedit. *imp. Kal.* W. r. 41. m. I. & II. p. 171. & 173. נָקַף *H.* ambivit, circumivit. *imp. H.* W. r. 37. m. I. p. 157. מִגְדָּל turris. *r.* גָּדַל magnus fuit.

Digitized by Google

14 שׁוּת ponere. *imp. H.* חֵיל robur, præmunitio, antemurale. *r.* חיל. פַּסֵּג extulit, sustulit. *imp. P.* אַרְמוֹן c. palatium, arx. *r.* ארם. דּוֹר generatio. אַחֲרוֹן alter.
15 נָהַג duxit. עַל ad, supra. מוּת mori. *al.* עַלְמוּת juventus. *al.* עַל־מוּת instrumentum musicum est.

PSALM. XLIX.

2 אזן *P.* attendit. יָשַׁב habitavit. חֶלֶד ævum, tempus, seculum. (3) עָשִׁיר *m.* dives. *r.* עָשַׁר ditescere. אֶבְיוֹן egenus. *r.* אָבָה voluit.
4 פֶּה os. חָכְמָה sapientia. הָגוּת meditatio. *r.* הָגָה meditatus est. לֵב cor. תְּבוּנָה intelligentia, prudentia. *r.* בּין intelligere.
5 נָטָה inclinavit. 1. *f. H.* מָשָׁל parabola, proverbium. *r.* מָשַׁל dominatus, parabolice locutus est. אֹזֶן auris. פָּתַח aperuit. כִּנּוֹר *m.* cithara. חִידָה ænigma. *r.* חוּד ænigmatice loqui.
6 יָרֵא timuit. יוֹם dies. רַע malus. עָוֹן iniquitas. עָקֵב calx, calcaneum. *r.* עָקַב conculcavit. סָבַב 3. *f. k.*
7 בָּטַח confisus est. חַיִל robur. *it.* opes. רוֹב multitudo, amplitudo. *r.* רָבַב multus, multiplicatus fuit. עֹשֶׁר divitiæ. *r.* עָשַׁר. הָלַל insanivit. *P.* laudavit.
8 פָּדָה redemit. *inf.* & 3. *f. k.* W. r. 33. 4. p. 128. כֹּפֶר expiatio, redemtionis pretium. *r.* כָּפַר picavit. *P.* placavit.
9 יָקַר pretiosus fuit. 3. *sing. f. K.* W. r. 37. m. III. p. 161. פִּדְיוֹן redemtio. *r.* פָּדָה redemit. חָדַל cessavit, desiit.
10 חָיָה vixit. נֶצַח æternitas. רָאָה vidit. שַׁחַת corruptio, fovea. *r.* שָׁחַת corrupit.
11 חָכָם sapiens, prudens. *r.* חָכַם sapuit. מוּת mori. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & ann. 1. p. 151. יַחַד simul. כְּסִיל stultus, stolidus. *r.* כָּסַל stultus factus fuit. בַּעַר brutus, stupidus. *r.* בָּעַר obbrutuit. אָבַד periit. 3. *f. k.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. עָזַב reliquit. אַחֵר alius. חַיִל robur, vis. (12) קֶרֶב medium. בַּיִת domus. עוֹלָם æternum. מִשְׁכָּן *m.* מִשְׁכָּנָה *f.* habitatio. *pl. fœm.* מִשְׁכָּנוֹת. *r.* שָׁכַן habitavit. שֵׁם nomen. אֲדָמָה terra. *r.* אָדַם splenduit, rubuit.

יקר

13 יְקָר *m.* pretium, gloria, honor. *r.* יָקַר pretiosus fuit. לִין pernoctare. 3. *sing. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. מָשַׁל dominatus est. *N.* similis tactus est. בְּהֵמָה & בְּהֵמוֹת bestia, pecus, jumentum. דָּמָה similis fuit. *N.* excisus, succisus est.

14 כֶּסֶל stultitia. *it.* spes, fiducia. *r.* כָּסַל stultus factus est. רָצָה voluit, approbatus fuit. 3. *f. k.* W. r. 34. m. I. 1. p. 136.

15 צֹאן grex, oves. שׁוּת ponere. 3. *præt. k.* W. r. 16. m. I. & annot. p. 146. sq. מוּת mori, mortuum esse. רָעָה pavit. רָדָה dominatus est. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. m. I. 1. p. 136. יָשָׁר rectus. צִיר cardo. *al.* צוּר rupes. *al.* צוּרָה species, forma. *r.* צוּר obsidere. *it.* formare, pingere. בָּלָה inveteratus est. *inf. P.* W. r. 33. 4. p. 128. זְבוּל habitaculum. *r.* זָבַל habitavit.

16 פָּדָה redemit. שְׁאוֹל locus mortuorum, infernus. לָקַח accepit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 169. (17) יָרֵא timuit. עָשַׁר ditatus est. 3. *sing. f. H.* W. r. 30. m. I. p. 101. רָבָה multus fuit, crevit. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 33. 2. p. 126.

18 יָרַד descendit. 3. *f. k.* W. r. 37. m. II. p. 159. כָּבוֹד gloria.

19 חַיִּים vita. *r.* חָיָה vixit. בָּרַךְ benedixit. יָדָה jecit. *H.* laudavit, confessus est. 3. *f. H.* יָטַב bonum fuit. *H.* הֵיטִיב benefecit. 2. *f. H.*

20 בּוֹא venire. 3. *f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151.

21 בִּין intelligere. 3. *f. H.* conf. verf. 13.

PSALM. L.

1 מִזְרָח ortus, oriens. *r.* זָרַח exortus est. שֶׁמֶשׁ sol. מָבוֹא aditus, ingressus, occasus. *r.* בּוֹא venire.

2 מִכְלָל perfectio. *r.* כָּלַל perfecit. יֳפִי pulchritudo. *r.* יָפָה pulcher fuit. יפע *N.* הוֹפִיעַ splenduit, illuxit. W. *r.* 37. m. IV. p. 162.

3 חָרַשׁ aravit. *it.* surdum egit, siluit. אָכַל comedit. שָׂעַר horruit, horripilavit.

4 דִּין judicare, judicium exercere. *inf. H* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. ad h. m. p. 150. (5) אָסַף collegit, congregavit. 2. *pl. imp. k.* חָסִיד benignus. *it.* sanctus.

כרת

פָּרַת cecidit. *cum* כ *m.* בְּרִית pepigit fœdus. זֶבַח sacrificium. (6) נגד *H.* הִגִּיד indicavit. 3. *f. H.*
7 עוד *H.* העיד testatus est. 1. *sing. fut. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. 1. p. 150.
8 זֶבַח sacrificium. יכח *H.* arguit. 1. *f. H.* W. r. 37. m. IV p. 162. עוֹלָה holocaustum.
9 מִכְלָה & מִכְלָאָה caula. *r.* כָּלָא clausit, inclusit. עַתּוּדִים & עַתֻּדִים *m. pl.* hirci.
10 יַעַר sylva. הָרָר mons. (11) יָדַע scivit, cognovit. זיז splendor. *it.* fera. *r.* זוז. שָׂדֶה ager.
12 רָעֵב esurivit. 1. *f. k.* W. r. 23. m. III. 2. p. 83. תֵּבֵל orbis. מְלוֹא plenitudo. *r.* מָלֵא implevit.
13 אָכַל comedit. 1. *sing. f. k.* אַבִּיר robustus, fortis. דָּם sanguis. שָׁתָה bibit. 1. *sing. f. k.* W. r. 33. 2. p. 126.
14 תּוֹדָה confessio. *r.* יָדָה jecit. *H.* confessus est. זָבַח sacrificavit, immolavit. שָׁלֵם integer fuit. *P.* שִׁלֵּם implevit, complevit, solvit, rependit. עֶלְיוֹן altissimus. נֶדֶר votum. *r.* נָדַר vovit.
15 קָרָא vocavit, invocavit. *imp. k.* צָרָה angustia. *r.* צור obsidere. חָלַץ eripuit, liberavit. 1. *sing. fut. P.* כָּבֵד gravis. *it.* honoratus fuit. 2. *f. P.*
16 רָשָׁע impius. סִפֵּר narravit. חֹק statutum, decretum. *r.* חָקַק statuit, decrevit. נָשָׂא tulit. פֶּה os.
17 שָׂנֵא odit, odio habuit. 2 *sing. præt. Kal.* W. r. 32. m. II. p. 121. מוּסָר castigatio, eruditio. *r.* יָסַר castigavit, erudivit. שָׁלַךְ *H.* abjecit. 2. *f. H.*
18 רָאָה vidit. 2. *sing. præt K.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. גַּנָּב fur. *r.* גָּנַב furatus est. רָצָה voluit, acceptavit, acquievit. 2. *f. k.* W. r. 33. p. 121. *al.* רוץ currere, concurrere. 2. *sing. fut. Hiph.* W. r. 36 m. III. 2. p. 149 & annot. 1. *a.* p. 151. *sed ad formam* רָצָה voluit, *formatum.* נָאַף adulteravit, mœchatus est. *part. pl. P.* W. r. 7. m. III. p. 14. & r. 29. m. I. p. 99. חֵלֶק pars, portio.
19 שָׁלַח misit, extendit. רַע *m.* רָעָה *f.* malus, a. *r.* רוּעַ malum esse. לָשׁוֹן lingua. צמד *H.* copulavit, concinnavit. מִרְמָה *f.* falsitas, dolus. *r.* רָמָה jecit. *H.* defraudavit.
20 יָשַׁב sedit. 2. *f. k.* W. r. 37. m. II. p. 159. אָח frater. *r.* אחה. אֵם mater. W. r. 46. m. 3 p. 208. נָתַן dedit. 2. *f. K.*

W. r.

Digitized by Google

W.r. 38.sing p.167. דֹּפִי & דפי infamia, ignominia, probrum. r. דפה.
21 חָרַשׁ aravit, fabricavit, tacuit. 1. præt. H. דָּמָה similis fuit P. דִּמָּה assimilavit. 1. sing præt. P. W. r. 34. m. II. 2. 141. יכח 1. f. H. vers. 8. עָרַךְ ordinavit, disposuit, instruxit. 1. sing fut. Kal. W. r. 30 m. I. p. 101. & r. 4. p. 9.
22 בִּין intelligere. H. animadvertere. imp. pl. H. W. r. 36. m. III. p. 148. & not. ad h. m. p. 150. שָׁכַח oblitus est. טָרַף rapuit, abripuit. נצל H. eripuit.
23 כָּבֵד gravis. it. honoratus fuit. 3. sing. fut. Pih. W. r. 47. annot. III. p. 219. שׂוּם ponere. W. r. 36. m. I. p. 146. יֵשַׁע salus. r. ישע salvavit.

PSALM. LI.

2 נָבִיא Propheta. r. נבא N. prophetavit.
3 חָנַן misertus est. חֶסֶד gratia. רֹב multitudo. r. רָבַב. רַחֲמִים misericordia, miseratio. r. רָחַם misertus est. מָחָה delevit, absorpsit. imp. k. W. r. 33. 3. p. 127. פֶּשַׁע prævaricatio. r. פָּשַׁע prævaricatus est.
4 רָבָה multus fuit, crevit. imp. Hiph. W. r. 33. annot. 2. p. 135. כִּבֵּס lavit, abluit. inf. Pih. עָוֹן iniquitas. חַטָּאָה peccatum. r. חָטָא peccavit. טָהַר mundus, purus fuit. P. mundavit. (5) יָדַע novit, cognovit.
6 לְבַד solum. רַע malus. עַיִן oculus. עָשָׂה fecit. צָדַק justificatus est. 2. sing. f. k. W. r. 23. m. III. 2. p. 83. דָּבַר locutus est. inf. k. W. r. 48. m. IV. p. 227. זָכָה purus, mundus fuit. 2. f. k. W. r. 33. m. II. 2. p. 226. שפט judicavit inf. k.
7 חיל parturire. 1. sing. præt. Pyh. חֵטְא peccatum. r. חָטָא deflexit, erravit. יָחַם caluit, incaluit, concepit. 3. sing. præt. Pyh. W. r. 7. m. III. p. 14. sq. r. 29. m. II. p. 100. & r. 41. m. I. p. 231. אֵם mater. W. r. 46. m. III. p. 208.
8 חָפֵץ voluit. טֻחוֹת præcordia, renes. r. טוּחַ oblinere. al. בַּטָּחוֹת fiducia. r. בָּטַח confisus est. סָתַם obturavit, occlusit. part. Paul. W. r. 44. 1. p. 188. חָכְמָה sapientia. יָדַע scivit.

חטא

9 חָטָא deflexit. *Hitpb.* purgavit, expiavit ſeſe. אֵזוֹב hyſſopus. *r.* אזב. שֶׁלֶג nix. לָבֵן lateres formavit. *H.* הִלְבִּין albuit, dealbavit.

10 שָׂשׂוֹן gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere. גִּיל exultare. 3. *pl. f. H.* W. r. 36. m. III. 2. p. 149. & annot. I. p. 151. דָּכָה attrivit ſe. *P.* contrivit. 2. *ſing. præt. Pih.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. (11) סָתַר latuit, abſcondit ſe. *imp. H.* מָחָה delevit, abſterſit. *imp Kal.* W. r. 33. 3. p. 127.

12 כּוּן aptare, diſponere. *N.* נָכוֹן aptatus, ſtabilitus fuit. W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. חִדֵּשׁ innovavit. (13) שלך *H.* abjecit.

14 שׁוּב reverti. *imp. Hiph.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. נָדִיב ſpontaneus, voluntarius. נָדַב ſponte dedit. סָמַךְ fulſit, ſuſtentavit, innixus eſt.

15 לָמַד didicit. *P.* לִמֵּד docuit. *ſing. fut. Pih.* פָּשַׁע prævaricatus eſt.

16 נצל *N* נִצַּל evaſit. *H.* הִצִּיל eripuit. רָנַן cecinit. 3. *ſing. fut. Pih.* (17) שָׂפָה *f.* labium. פָּתַח aperuit. נגד *H.* indicavit. תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל.

18 חָפֵץ voluit, optavit. 2. *ſing. f. k.* W. r. 30. exc. 3. p. 106. נָתַן dedit. רָצָה voluit, delectatus fuit. 2. *ſ. f. k.* W. r. 33. 2. p. 126.

19 שָׁבַר fregit. *N.* נִשְׁבַּר fractus fuit. דָּכָה attrivit ſe. *part. N. r.* נִדְכֶּה. בָּזָה ſprevit. יָטַב bonus fuit. *H.* benefecit. (20) רָצוֹן *m.* voluntas. *r.* רָצָה. בָּנָה exſtruxit, ædificavit. 2. *ſing. fut. Kal.* חוֹמָה murus. (21) כָּלִיל perfectum, integrum. *r.* כָּלַל perfecit, abſolvit.

PSALM. LII.

3 הָלַל inſanivit, gloriatus eſt, ſuperbivit. *P.* laudavit.

4 הַוָּה ærumna, pravitas. *r.* הָוָה extitit, fuit. חָשַׁב cogitavit. לָשׁוֹן lingua. תַּעַר novacula, ſcalpellum. *r.* תער. לָטַשׁ acuit, erudivit. *part. Puh.* רְמִיָּה fallacia, fraus, dolus, *r.* רָמָה jecit. *P.* decepit.

5 אָהַב amavit. שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus fuit.

6 בֶּלַע abſorptio, perditio. *r.* בָּלַע abſorpſit. מִרְמָה dolus. *r.* רָמָה. (7) נָתַץ diruit, deſtruxit. 3. *ſing. f. k.*

f.k. W.r.38. m.I. p.166. & r.48. m.III.p.225. חָתָה cepit, accepit. 3.*sing. f.k.* W.r. 30. m. II. 2. p. 104. & r.34. m. I β. p. 138. נָסַח amovit, avulsit. שרש *P.* שֵׁרֵשׁ radices egit, radicatus est. *it.* eradicavit. W. r.7. m. III. p. 14.

8 רָאָה vidit. יָרֵא timuit. שָׂחַק lusit.

9 גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit. שׂוּם ponere. 3.*f. H.* W. r. 36. m.III.p.148.& annot.I.p.151. מָעוֹז robur. *r.* עָזַז roboravit. בָּטַח fisus est. רֹב multitudo. *r.* רָבַב. עֹשֶׁר divitiæ. *r.* עָשַׁר ditescere. W. r.46.m. V.p.212. עָזַז 3.*sing.f.k.* W. r.41. m.I. p.171. & m. V. p. 174. הַוָּה ærumna, pravitas. *r.* הָוָה fuit.

10 זַיִת olea, oliva, olivetum. רען *P.* רַעֲנָן viruit.

11 יָדָה 1.*f.H.* קָוָה expectavit. 1.*sing.fut.Pih.* W. r.33. 2. p.126. חָסִיד sanctus, pius.

PSALM. LIII.

1 מַחֲלַת *instrumentum musicum. al.* initium carminis. מַשְׂכִּיל cantio erudiens.

2 נָבָל stultus, flagitiosus. *r.* נָבֵל emarcuit, cecidit. שחת corrupit, perdidit. תעב *N.* נִתְעַב abominabile fuit. 3.*pl.præt.H.* עָוֶל iniquitas. *r.* עָוַל inique egit.

3 שקף *N.* נִשְׁקַף spectavit, prospectavit, prospexit. רָאָה *inf.k.* שָׂכַל secundatus, prosperatus est.*H.*intellexit, intelligere fecit. דָּרַשׁ quæsivit.

4 סוּג avertere se, retrocedere. W.r. 36. m. I. p. 146. אלח *N.*putidus factus est.3.*pl.præt.N.*W.r.30.exc.3.p.106.

5 פָּעַל operatus est.*part.k.* אָוֶן iniquitas. אָכַל comedit.

6 פָּחַד pavit, expavit. פַּחַד pavor, metus. פָּזַר dispersit. 3.*sing.præt.P.*W.r.25.m.III.1.p.88. עֶצֶם os, ossis. חָנָה castra posuit. בוש pudefieri. מָאַס sprevit, respuit.

7 יְשׁוּעָה salus. שׁוּב reverti. שְׁבוּת reversio. *al.* captivitas. *r.* שׁוּב reverti. *al.* שָׁבָה captivum cepit. גיל exultare. שָׂמַח lætatus est.

PSALM. LIV.

1 נְגִינָה instrumentum muſicum. מַשְׂכִּיל *m.* intelligens. *it.* carmen erudiens, ode didaſcalica.
2 סָתַר latuit, abſcondit ſe. *part. H.* W. r. 28. m. III. 1. p. 96.
3 ישע *H.* ſalvavit. גְּבוּרָה robur, potentia. *r.* גָּבַר valuit. דּוּן judicare, jus dicere. 2. *f. H.* W. r. 46 m. III. p. 146.
4 תְּפִלָּה *f.* precatio, oratio. *r.* פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. אזן *P.* attendit. אֵמֶר *m.* ſermo. *pl.* אֲמָרִים. פֶּה os.
5 זָר alienus, extraneus. *r.* זור alienari. קוּם 3. *præt. k.* עָרִיץ violentus, tyrannus. *r.* עָרַץ violenter egit. בִּקֵּשׁ quæſivit. 3. *pl. præt. P.* W. r. 7. m. I. *β.* 14. שׂוּם ponere. 3. *præt. k.*
6 עָזַר juvit. סָמַךְ nixus fuit, fulſit, ſuſtentavit.
7 שׁוּב 3. *f. k.* רַע malum. שׁוֹרֵר inimicus, obſervator. *r.* שׁוּר canere. *it.* contemplari. אֱמֶת veritas. צָמַת exſcidit, ſuccidit.
8 נְדָבָה voluntarium. *r.* נָדַב ſpontaneus fuit. זָבַח immolavit. יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. 1. *f. H.*
9 צָרָה anguſtia. *r.* צוּר obſidere. נצל *H.* eripuit. אֹיֵב hoſtis. עַיִן oculus.

PSALM. LV.

2 עלם *N.* נֶעְלַם latitavit, occultavit. 2. *ſing. fut. Hithp.* W. r. 28. m. III. 3. p. 97. תְּחִנָּה precatio. *r.* חָנַן gratiam fecit. *it.* ſupplicavit.
3 קָשַׁב auſcultavit, attendit. *imp. H.* עָנָה reſpondit. רוּד dominari. *H.* plangere, plorare. 1. *ſing. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. שִׂיחַ meditatio, colloquium. *r.* שִׂיחַ meditari. הוּם divexare, turbare. 1. *ſing. f. Hiph.* perſtrepuit, perſonuit.
4 עָקָה preſſura. *r.* עוק *H.* arctare. מוט moveri, dimoveri. 3. *f. H.* שָׂטַם odit.
5 לֵב cor. חול parturire. *it.* timere. *H.* contremiſcere. 3. *ſing. f. H.* קֶרֶב medium. אֵימָה terror. נָפַל cecidit.
6 יִרְאָה reverentia, timor. *r.* יָרֵא timuit. רַעַד tremor. *r.* רָעַד tremuit. כִּסָּה texit, obtexit. 3. *ſing f. P.* W. r. 43. m. I. *β.* p. 138. פַּלָּצוּת tremor, terror, horror. *r.* פלץ *Hithp.*

Digitized by Google

Hithp. contremuit. (7) אֵבֶר penna, ala. *r.* אבר. *H.* volavit. יוֹנָה columba. *r.* יָנָה oppressit. עוּף volare, avolare. 1. *sing. f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. שָׁכַן habitavit.
8 רָחַק procul fuit, elongavit se. נָדַד movit, evagatus est. לוּן pernoctare. 1. *f. H.*
9 חוּשׁ festinare. 1. *f. H.* מִפְלָט effugium. *r.* פָּלַט evasit. סֹעָה profectio, cursus. *r.* נָסַע profectus est. רוּחַ סֹעָה ventus profectionis. *i.e.* rapidissimus. סַעַר turbo, procella, tempestas. *r.* סָעַר procellosus fuit.
10 בָּלַע absorpsit. פַּלַּג divisit. *imp. P.* לָשׁוֹן lingua. חָמָס vis, violentia. *r.* חָמַס abstulit, violentia usus est. רִיב contentio. *r.* רוּב litigare. עִיר civitas.
11 סָבַב circumdedit, circuivit. 3. *pl. f. P.* W. r. 42. 2. p. 181. חוֹמָה murus. אָוֶן iniquitas. עָמָל labor, molestia. *r.* עָמַל laboravit. קֶרֶב medium.
12 הַוָּה ærumna, pravitas. *r.* הָוָה fuit. מוּשׁ recedere, discedere. 3. *f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148 & annot. I. p. 151. רְחוֹב platea. *r.* רָחַב dilatatus est. תֹּךְ & תּוֹךְ *m.* dolus, fraus. *r.* תכך *al.* תוך. מִרְמָה fraus. *r.* רָמָה jecit.
13 חָרַף exprobravit, probris affecit. 3. *f. P.* W. r. 7. m. III. p. 14 נָשָׂא tulit. 1. *f. k.* שָׂנֵא odio habuit. *part. Pih.* W. r. 7. m. I. β. p. 14. גָּדַל magnus fuit. סָתַר abscondit se.
14 עֵרֶךְ instructio, æstimatio. *r.* עָרַךְ ordinavit, instruxit, æstimavit. אַלּוּף doctor, rector, dux. *r.* אָלַף didicit. יָדַע cognovit. *part. Pyh.*
15 מָתַק dulce, suave fuit. 1. *pl. fut. H.* סוֹד arcanum, decretum. *r.* סוד. הָלַךְ ivit. 1. *f. P.* רֶגֶשׁ turma, cœtus conveniens. *r.* רָגַשׁ tumultuatus est.
16 נשא *H.* decepit. *al.* נָשָׁה oblitus fuit, mutuavit, exegit creditum. 3. *f. H.* מָוֶת mors. יָרַד descendit. מָגוּר peregrinatio, commoratio. גּוּר peregrinari.
17 ישׁע *H.* servavit. (18) צָהֳרַיִם meridies. *r.* צהר. שׂוּחַ meditari, eloqui. 1. *f. H.* הָמָה strepuit, sonuit. 1. *sing. f. k.* W. r. 33. 2. p. 126. & r. 30. m. II. 1. p. 102.
19 פָּדָה redemit. קְרָב *m.* prælium, bellum, congressus.
20 עָנָה respondit. *it.* afflixit. 3. *sing. f. k.* W. r. 33. m. II. 2. p. 104. & r. 34. m. II. β. p. 138. חֲלִיפָה mutatio, immutatio.

Digitized by Google

r. חָלַף mutavit. (21) שָׁלוֹם pax. *pl.* pacifici. חָלַל perforatus est. *Piel.* חִלֵּל profanavit. *it.* incepit.

22 חָלַק partitus est. *it.* levis, mollis fuit. מַחְמָאוֹת butyrina *sc. verba*, *i. e. mollia, blanda.* r. חמא. רָכַךְ mollitus est. שֶׁמֶן pinguedo, oleum. פְּתִיחוֹת *f. pl.* stricti gladii. r. פָּתַח aperuit.

23 שָׁלַךְ *H.* abjecit. יְהָב *m.* onus, cura. r. יְהַב *Chald.* dedit. כּוּל capere, continere. *P.* כִּלְכֵּל sustentavit. מוֹט *m.* dimotio. r. מוֹט moveri, demoveri. צַדִּיק justus.

24 יָרַד descendit. 2. *f. H.* בְּאֵר puteus. שַׁחַת corruptio. *it.* fovea. דָּם sanguis. חָצָה dimidiavit, divisit. בָּטַח fisus est.

PSALM. LVI.

1 יוֹנָה columba. אֵלֶם obmutescentia. r. אלם. רָחוֹק longinquus. מִכְתָּם aureum, *κειμήλιον.* אָחַז cepit, comprehendit. *inf. k.* W. r. 29. m. I. 2. p. 99.

2 חָנַן gratiosus fuit. *imp. k.* שָׁאַף hausit. *it.* absorbuit, deglutivit. לָחַם edit, pugnavit. *part. k.* לָחַץ arctavit, oppressit.

3 שׁוֹרֵר hostis. r. שׁוּר. מָרוֹם altum, altitudo. r. רוּם altum esse.

4 חָרַד tremuit, timuit. בָּטַח confisus est.

5 הָלַל insanivit. *P.* הִלֵּל laudavit. בָּטַח fisus est. יָרֵא timuit. 1. *f. k.* עָשָׂה fecit. בָּשָׂר caro. r. inus. בשר.

6 עָצַב doluit. *P.* עִצֵּב dolore affecit. מַחֲשָׁבָה vel מַחֲשֶׁבֶת cogitatio. r. חָשַׁב cogitavit.

7 גּוּר peregrinari. *it.* congregare se, coire. 3. *pl. præt. Kal.* W. r. 36. m. I. p. 146. & ann. I. p. 151. צָפַן abscondit se, delituit. עָקֵב calx, calcaneum. r. עָקַב conculcavit. שָׁמַר custodivit. קָוָה expectavit.

8 פָּלַט evasit, effugit. *P.* פִּלֵּט eripuit. *imp. P.* W. r. 10. m. IV. p. 32. יָרַד *imp. H.*

9 נוֹד vagatio. r. נוּד vagari. סָפַר numeravit, narravit. שׂוּם ponere. דִּמְעָה lachryma. נֹאד uter. סִפְרָה numeratio.

10 נֶדֶר votum. r. נָדַר vovit. שָׁלַם integer fuit. *P.* שִׁלֵּם retribuit, solvit. תּוֹדָה confessio, celebratio. r. ירה

יָרָה jecit. *H.* confessus est. (14) נצל *H.* eripuit. דחי impulsio ad lapsum, lapsus. *r.* דָּחָה depulit. הָלַךְ ivit. אור lux.

PSALM. LVII.

1 שחת inus. *P.* שִׁחֵת corrupit, perdidit. 2. *f. H.* אַל־תַּשְׁחֵת *quibusdam est initium carminis.* בָּרַח fugit, aufugit. *inf. k.* W. r. 48. m. IV. p. 227. מְעָרָה spelunca. *r.* עָרָה nudatus est.

2 חָנַן misertus est. חָסָה confugit. *it.* speravit, confisus est. 3. *sing. præt. k* W. r. 34. m. II. p. 141. צֵל umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. כָּנָף ala. עָבַר transiit. הַוָּה *f.* ærumna. *r.* הָוָה fuit.

3 גָּמַר perfecit, absolvit, complevit.

4 שָׁלַח misit. ישע *H.* servavit. חָרַף exprobravit, probris affecit. 3. *sing. præt. P.* W. r. 7. m. III. p. 14. שָׁאַף deglutivit. אֱמֶת veritas.

5 תָּוֶךְ medium. לָבִיא leo immanis. *r.* לבא. שָׁכַב cubuit. לָהַט arsit, flammavit. *part. pl. k.* W. r. 29. m. I. 1. p. 99. שֵׁן dens. חֲנִית hasta, lancea. *r.* חָנָה castra metatus est. חֵץ sagitta. *r.* חָצָה dimidiavit. לָשׁוֹן lingua. חֶרֶב gladius. *r.* חָרַב vastatus fuit. חַד *m.* חַדָּה *f.* acutum. *r.* חָדַד acutus fuit.

6 רוּם tolli, exaltari. *imp. K.* כָּבוֹד gloria.

7 רֶשֶׁת rete. כּוּן aptare, disponere. *N.* נָכוֹן 3. *pl. præt. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. 1. p. 151. פְּעָמִים incessus, gressus. כָּפַף curvavit, incurvavit. כָּרָה paravit, fodit, perfodit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 34. m. I. *a.* p. 136. שִׁיחָה *f.* fossa, fovea. *r.* שׁוּחַ inclinare, propendere. נָפַל cecidit. תָּוֶךְ medium.

8 שׁוּר canere. 1. *f. H.* זָמַר amputavit. *P.* psallere.

9 עוּר evigilare, expergisci, *imp. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. נֵבֶל uter. *it.* nablium. *r.* נָבַל cecidit. שַׁחַר aurora.

10 יָרָה jecit. *H.* הוֹדָה confessus est. W. r. 46. m. VI. p. 213. אֹם & לְאֹם populus, natio. *r.* אמם.

11 שַׁחַק æther, cælum. *pl.* שְׁחָקִים. *r.* שָׁחַק contudit.

Digitized by Google

PSALM. LVIII.

2 אֻמְנָם & אָמְנָם vere, sane. r. אָמֵן. אֵלֶם m. obmutescentia. al. manipulus. i.e. congregatio. r. אלם N. obmutuit. מֵישָׁרִים m. pl. rectitudines, recta. r. יָשַׁר rectum fuit. שָׁפַט judicavit.

3 עוֹלָה iniquitas. r. עול. פָּעַל operatus est. חָמָס violentia. פִּלֵּס liberavit. it. expendit, consideravit. 2 pl. fut. Pih. W. r. 10. m. II. 3. α. p. 11.

4 זור alienari, abalienare. רֶחֶם vulva. תָּעָה erravit. vagatus est. 3. pl. præt. k. W. r. 34. m. I. α. p. 136. בֶּטֶן venter, uterus. כָּזָב m. mendacium. r. כָּזַב mentitus est. (5) חֵמָה f. æstus iræ. it. venenum. r. יָחַם. דְּמוּת similitudo. r. דָּמָה similis fuit. נָחָשׁ serpens. פֶּתֶן aspis. r. פתן. חֵרֵשׁ surdus. r. חָרַשׁ aravit. it. surdum egit. אָטַם clausit, obturavit. 3. fut. f. H. W. r. 30. exc. 3. p. 106.

6 לָחַשׁ mussitavit, incantavit. part. pl. Pih. חָבַר sociatus, associatus, conjunctus fuit. it. incantavit. חֶבֶר societas, incantatio. חָכַם sapuit, sapiens fuit. part. Pyh.

7 הָרַס diruit, destruxit. imp. k. W. r. 10. m. IV. p. 32. שֵׁן dens. פֶּה os. מַלְתָּעוֹת molares dentes. r. לתע. כְּפִיר leo juvenis. r. כָּפַר picavit. נָתַץ diruit, destruxit. (8) מָאַס sprevit, abjecit. it. liquefactus est. 3. pl. f. N. W. r. 29. m. I. p. 99. דָּרַךְ calcavit, tetendit. מול circumcidere. P. exscindere. al. מָלַל locutus fuit. Hithp. in spicas abiit. i. e. irritum factum est. 3. pl. f. P. W. r. 42. 2. p. 131. (9) שַׁבְּלוּל limax. r. inus. שבל. תֶּמֶס liquefactio. r. מָסַס liquefactus est. הָלַךְ ivit. 3. f. k. נֵפֶל abortus. r. נָפַל cecidit. חָזָה vidit, providit. 3. pl. præt. k. W. r. 34. m. I. α. p. 136.

10 בִּין intelligere. 3. f. H. סִיר. olla. it. spina. r. סיר. אָטָד rhamnus, spina summe aculeata. r. אטד. חַי vivens. חָרוֹן æstus, ira. שָׂעַר horruit, horripilavit. N. procellosum fuit. (11) שָׂמַח lætatus est. נָקָם ultio, vindicta. r. נָקַם ultus est. פְּעָמִים m. pl. incessus, ingressus. it. pedes. רָחַץ lavit.

12 פְּרִי fructus. r. פָּרָה fructuosus fuit.

PSALM.

PSALM. LIX.

2 שָׁלַח *inf. k.* מוּת mori. *inf. H.* נצל *H.* eripuit. קוּם surgere. *part. Hiph.* W.r.36.m.V.p 156. שָׂגַב exaltatus, roboratus fuit. 2. *f. P.* (3) פָּעַל operatus est.
4 אָרַב insidiatus est. נֶפֶשׁ anima. גּוּר peregrinari. עַז robustus. *r.* עָזַז roboravit. פֶּשַׁע prævaricatio.
5 רוּץ currere. כּוּן aptare, disponere. 3. *pl. f. Niph.* W.r.36. m.V.p.156. עוּר evigilare, expergisci. קְרָאת occursus.
6 קוּץ tædere. *H.* הָקִיץ evigilavit. *imp. H.* W. r. 36. m.III. p. 148. & annot. I. p. 151. חָנַן gratiam fecit. 2. *sing. f. k.* W. r. 41. p. 171. & m. V. p. 174. בָּגַד perfidus fuit.
7 הָמָה tumultuatus fuit, strepuit. כֶּלֶב canis. *r.* כלב. סָבַב circumdedit. (8) נָבַע scaturivit, eructavit. 3. *pl. f. Hiph.* W.r.38.p.166. חֶרֶב gladius. שָׂפָה labium.
9 שָׂחַק risit. לָעַג subsannavit, irrisit.
10 עֹז robur. מִשְׂגָּב munitio, arx edita. *r.* שָׂגַב exaltatus fuit. (11) קִדֵּם antevertit. שׁוֹרֵר inimicus. *r.* שׁוּר contemplari. (12) הָרַג occidit. 2. *f. k.* שָׁכַח oblitus est. נוּעַ movere se. *imp. H.* W. r. 36. m. III. p. 146 annot. I. *β.* p. 152. יָרַד *præt. H.*
13 שָׂפָה labium. לָכַד cepit, occupavit, comprehendit. גָּאוֹן excellentia, superbia. *r.* גָּאָה altus fuit, superbivit. אָלָה execratio, adjuratio. *r.* אָלָה execratus est. כַּחַשׁ mendacium. *r.* כָּחַשׁ mentitus est. סִפֵּר enarravit.
14 כָּלָה consumtus est, defecit. *imp. P.* חֵמָה ira. *r.* יָחַם incaluit. מָשַׁל dominatus est. אֶפֶס defectus, finis. *r.* אָפֵס desiit. W. r. 46. m. IV. 1. p. 209.
15 שׁוּב 3. *f. k.* עֶרֶב vespera. הָמָה tumultuatus est, fremuit. כֶּלֶב canis. סָבַב circumdedit.
16 נוּעַ moveri, vagari. 3. *f. H.* אָכַל *inf. k.* שָׂבַע saturatus est. לוּן pernoctare. (17) שׁוּר canere. 1. *f. H.* עֹז robur. רָנַן cecinit. 1. *f. P.* מִשְׂגָּב arx. מָנוֹס fuga, perfugium. *r.* נוּס fugere. (18) זָמַר amputavit. *P.* psallere, canere.

PSALM. LX.

1 שׁוּשַׁן lilium. *it.* hexachorda. *r.* שֵׁשׁ. עֵדוּת, עֵדָה testimonium. *r.* עוּד *H.* testari. מִכְתָּם insigne aureum. לָמַד didi-

didicit. *P.* docuit. (2) בָּצַר volavit. *P.* בָּצַר contendit, rixatus est. *inf. H.* W. r. 33. 4. p. 128. & r. 38. p. 166. אֲרָם Aram, *nom. propr. it.* Aramia, Syria. נָהָר fluvius. שׁוּב reverti. נכה *H.* הִכָּה percussit, cecidit. 3. *f. H.* W. r. 38. p. 166. & r. 33. annot. I. *α*. p. 130. גַּיְא vallis. מֶלַח sal. *r.* מָלַח salivit.

3 זָנַח deseruit, dereliquit. פָּרַץ rupit, disrupit. אָנַף spiravit, naribus flavit, iratus fuit. שׁוּב reverti. 2. *sing. fut. P.* W. r. 36. m. V. p. 156.

4 רָעַשׁ movit, commotus fuit, contremuit. פָּצַם diffegit. רָפָא, רָפָה sanavit, curavit. *imp. k.* W. r. 32. annot. I. p. 122. שֶׁבֶר fractura. מוט moveri. 3. *sing. præt. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. (5) רָאָה 2. *præt. H.* קָשָׁה durus, difficilis fuit. שקה *H.* הִשְׁקָה potavit. 2. *sing. præt. H.* W. r. 34. m. II, 2. p. 141. יַיִן vinum. תַּרְעֵלָה horror. *r.* רָעַל horruit, tremuit.

6 יָרֵא timens. נֵס vexillum, signum militare, vel prodigiosum. *r.* נָסַס levavit, erexit. *inf. Hithp.* W. r. 42. 2. p. 181. קֹשֶׁט & קֹשְׁטְ rectitudo, veritas. *r.* קשט.

7 חָלַץ exuit, extraxit, liberavit. 3. *pl. f. N.* W. r. 7. m. III. p. 14. יָדִיד dilectus. *r.* ידד. ישע *H.* salvavit. עָנָה respondit.

8 עָלַז exultavit, gestivit præ gaudio. 1. *f. k.* W. r. 30. m. I. p. 101. חָלַק partitus est, divisit. שְׁכֶם humerus, pars, tumulus. *Est & proprium nomen oppidi.* עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit. סֻכָּה tugurium. *r.* סָכַךְ texit. מָדַד mensus est, mensuravit. 1. *f. P.*

9 מָעוֹז robur. *it.* arx, munitio. *r.* עָזַז roboravit. ראשׁ caput. חָקַק descripsit. *it.* statuit, decrevit. *part. P.* מְחֹקֵק legislator. W. r. 42. 2. p. 181.

10 סִיר olla, pelvis. *r.* סוּר discedere. רַחַץ lotio. *r.* רָחַץ lavit. שלך *H.* abjecit. 1. *f. H.* נַעַל calceus. *r.* נָעַל clausit, *it.* calceavit. רוע *H.* clanxit. 2. *sing. imp. Hithp.* W. r. 36. m. V. p. 156.

11 יבל *H.* הוֹבִיל attulit, adduxit. 3. *f. H.* מָצוֹר obsidio. צוּר obsidere. נָחָה duxit, adduxit. W. r. 34. m. I. *β*. 138.

12 זָנַח deseruit, elongavit. יָצָא exiit. צָבָא exercitus.

13 יָהַב dedit, tradidit. *imp. k. cum* ה *parag.* W. r. 37. ann. I. p. 164.

p. 164. עֶזְרָה auxilium. *r.* עָזַר juvit. צַר angustia. *it.* hostis. שָׁוְא vanitas, *adv.* in vanum, frustra. *r.* שוא. תְּשׁוּעָה salus. *r.* ישע *H.* salvavit.

14 עָשָׂה fecit. חַיִל robur, virtus. בוס calcare. 3. *sing. fut. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & ann. I. p. 151. צַר hostis.

PSALM. LXI.

1 נְגִינָה vid. Pf. IV, 1. (2) רִנָּה clamor. *r.* רָנַן cecinit. קָשַׁב auscultavit, attendit. *imp. H.* תְּפִלָּה oratio. *r.* פלל.

3 קָצֶה finis. קָרָא vocavit, invocavit. עָטַף operuit. *it.* defecit, deliquium passus est. לֵב cor. צוּר petra. רום tollere. נָחָה duxit. 2. *f. H.*

4 מַחְסֶה, מַחֲסֶה receptus, refugium. *r.* חָסָה confugit, speravit. מִגְדָּל turris. *r.* גָּדַל magnus fuit. עֹז robur. (5) גור peregrinari, commorari. 1. *f. k.* W. r. 39. m. I. p. 141. & annot. I. p. 151. אֹהֶל tentorium. עוֹלָם seculum. סֵתֶר absconsio, latibulum. *r.* סָתַר latuit. כָּנָף ala.

6 שָׁמַע audivit. נֶדֶר votum. נָתַן dedit. יְרֻשָּׁה possessio, hereditas. *r.* יָרַשׁ hæreditavit. יָרֵא timuit. שֵׁם nomen. (7) יוֹם dies. יָסַף addidit, abjecit. 2. *sing. f. H.* W. r. 37. m. IV. p. 192. שָׁנָה annus. דּוֹר generatio. (8) יָשַׁב 3. *f. k.* מָנָה numeravit. *P.* paravit, præparavit. *imp. P.* W. r. 33. annot. I. *α*. p. 130. & *ε*. p. 134. נָצַר custodivit, servavit. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. exc. 2. p. 169.

9 זָמַר putavit. *P.* זַמֵּר psallere. עַד, עֵד æternitas, seculum. שָׁלַם integer fuit. *P.* rependit. נֶדֶר votum.

PSALM. LXII.

2 דּוּמִיָּה silentium, & *adjective* silens, tacita. *r.* דָּמָה similis fuit. *it.* siluit. *al.* דום silere.

3 מִשְׂגָּב locus editus, munitio. *r.* שָׂגַב exaltatus fuit. מוט moveri, vacillare. רַב multum.

4 התת *P.* הוֹתֵת prava molitus est, detraxit. 3. *pl. f. P.* W. r. 42. p. 181. רָצַח occidit. 2. *f. Pyh.* קִיר paries, murus.

נָטָה inclinavit, declinavit. *part. Pah.* W. r. 33. 6. p. 130. גָּדֵר maceria, murus, ſepes. *r.* גָּדַר ſepſit, maceriem ſtruxit. דָּחָה impulit, depulit. *part fœm. Paul.*
5 שְׂאֵת excellentia. *r* נָשָׂא tulit, extulit ſe. יָעַץ conſuluit, conſilium cepit, dedit. נָדַח impulit. *inf. H.* רָצָה voluit, delectatus eſt. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. m. I. *a.* p. 136. כָּזָב mendacium. *r.* כָּזַב mentitus eſt. בֵּרֵךְ benedixit. קָלַל levis fuit. *P.* maledixit, exſecratus eſt.
6 דָּמַם ſiluit, ſubſtitit. *imp. k.* תִּקְוָה expectatio, ſpes. *r.* קָוָה expectavit. (8) יֵשַׁע, יֶשַׁע *m.* ſalus. כָּבוֹד gloria. צוּר petra. עוֹז *m.* robur. *r.* עָזַז roboravit. מַחְסֶה refugium. *r.* חָסָה confugit.
9 בָּטַח confiſus eſt. שָׁפַךְ fudit, effudit.
10 הֶבֶל vanitas. מֹאזְנַיִם bilances, ſtatera. *r.* אזן. עָלָה aſcendit. (11) עֹשֶׁק oppreſſio, fraus. *r.* עָשַׁק oppreſſit. גָּזֵל rapina. *r.* גָּזַל rapuit. הָבַל vanus fuit, evanuit. 2. *pl. f.* K. W. r. 30. exc. 3. p. 106. נוּב provenire, progerminare. 3. *ſing. f. k.* W. r. 36. m. III. p. 146. & annot. I. p. 151. שׁוּת ponere. 2. *pl. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p 151.
13 שָׁלַם integer fuit. *P.* rependit. מַעֲשֶׂה opus.

PSALM. LXIII.

1 הְיוֹת *inf. Kal.* מִדְבָּר deſertum.
2 שָׁחַר mane, *i. e ſedulo* quæſivit. 1. *ſing. fut. P.* צָמֵא ſitivit. כָּמַהּ deſideravit, deſiderio detentus fuit, alteratus & debilitatus fuit. צִיָּה ſiccitas, ſiccum. *r.* ציה. עָיֵף feſſus, laſſus. *r.* עָיַף laſſus fuit.
3 חָזָה vidit. רָאָה vidit. עֹז robur. כָּבֹד gloria.
4 שָׂפָה labium. שִׁבַּח laudavit, laudibus celebravit. 3. *pl. f. P.*
5 בָּרַךְ genuflexit, benedixit. נָשָׂא 1. *f. k.* כַּף vola, manus. (6) חֵלֶב adeps. דֶּשֶׁן pinguedo. *r.* דָּשֵׁן pinguefactus fuit. שָׂבַע ſatiatus, ſaturatus fuit. רְנָנָה cantus, cantio. *r.* רָנַן cecinit. הָלַל inſanivit. *P.* laudavit.
7 זָכַר meminit. יְצוּעַ ſtratum. *r.* יצע. אַשְׁמוּרָה vigilia. *r.* שָׁמַר cuſtodivit. הָגָה meditatus eſt. 1. *f. K.* W. r. 30. exc. 3. p. 106. & r. 33. 2. p. 126.

עזרה

Digitized by Google

8 עֶזְרָה auxilium. צֵל umbra. כָּנָף ala.
9 דָּבַק adhæsit. תָּמַךְ sustentavit. יָמִין dextra.
10 שׁוֹאָה vastatio tumultuosa, desolatio. *r.* שָׁאָה vastatus est.
בִּקֵּשׁ quæsivit. תַּחְתִּי inferior *fœm.* תַּחְתִּיָּה. *r.* תחת.
11 נגר *N.* defluxit, diffudit, perfusus fuit. 3. *f. H.* מָנָה portio, pars. *r.* מָנָה numeravit. שׁוּעָל vulpes. *r.* שׁעל.
12 שָׂמַח lætatus est. שבע *N.* juravit. סָכַר obturavit. 3. *f. N.*

PSALM. LXIV.

2 שִׂיחַ meditatio, colloquium. *r.* שׂוּחַ meditari. פַּחַד pavor. נָצַר custodivit. 2. *f. k.* W. r. 37. m I. p. 157.
3 סָתַר latuit. 2. *f. H.* סוֹד arcanum, secretum. *r.* סוד.
מֵרַע malignus. *r.* רוע. רִגְשָׁה tumultatio, *r.* רָגַשׁ tumultuatus est. W. r. 46. m. I. 3. p. 201. פָּעַל operatus est. אָוֶן iniquitas.
4 שָׁנַן acuit. לָשׁוֹן lingua. דָּרַךְ calcavit, tetendit. חֵץ sagitta. מַר amarus, amaritudo. *r.* מָרַר amarum est.
5 יָרָה jecit, jaculatus est. *H.* docuit. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128.
מִסְתָּר latebra. תָּם integer, perfectus. *r.* תָּמַם.
פִּתְאֹם subito, repente. *r.* פתא. יִרָה 3. *f. H.* יָרֵא timuit.
6 חָזַק invaluit, obfirmatus fuit. 3. *f. P.* סִפֵּר enarravit.
טָמַן occultavit, abdidit. *inf. k.* מוֹקֵשׁ laqueus, tendicula. *r.* יָקַשׁ laqueum tetendit.
7 חָפַשׂ scrutatus est. חֵפֶשׂ scrutatio. עַוְלָה & עוֹלָה nequitia. *r.* עָוַל inique egit, defraudavit. תָּמַם completus, consumtus fuit. 1. *pl. præt. k.* W, r. 41. m. II. p. 173.
עָמֹק profundus. *r.* עָמַק profundus fuit.
8 יָרָה 3. *f. H.* מַכָּה plaga. *r.* נכה *H.* percussit.
9 כָּשַׁל impegit, offendit. 3. *pl. f. H.* W. r. 47. annot. I. p. 217.
נָדַד vagatus est, aufugit, amovit. *H.* ejecit. 3. *pl. fut. Hithp.* W. r. 42. 2. p. 181.
10 יָרֵא timuit. נגד *H.* indicavit. פֹּעַל opus. שָׂכַל prosperatus est. *H.* intellexit.
11 שָׂמַח lætatus est. חָסָה speravit. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. יָשָׁר rectus.

PSALM. LXV.

2 דּוּמִיָּה *f.* silentium. תְּהִלָּה laus. שָׁלֵם completus, integer fuit. 3. *f. Pyh.* נֶדֶר votum.

3 תְּפִלָּה oratio. (4) עָוֹן iniquitas. גָּבַר valuit, prævaluit. פֶּשַׁע prævaricatio. כָּפַר picavit. *P.* placavit, expiavit. 2. *sing. fut. P.*

5 אַשְׁרֵי beatitudines. בָּחַר elegit. 2. *sing. f. K.* W. r. 23. m. III. 2. p. 83. קָרַב appropinquavit. 2. *sing. f. P.* W. r. 7. m. III. p. 14. שָׁכַן habitavit. חָצֵר atrium. שָׂבַע saturatus fuit. טוּב bonitas. בַּיִת domus. הֵיכָל templum. (6) יָרֵא timuit. *part. N.* W. r. 37. m. IV. 1. p. 102. עָנָה respondit. 2. *f. K.* יֶשַׁע salus. מִבְטָח spes. קְצָוִים extremitates. *r.* קָצָה abscidit.

7 כּוּן aptare. *P.* statuit, stabilivit. *part. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. | כֹּחַ robur, vis. *r.* כוח. אָזַר cinxit. 3. *sing. præt. N.* W. r. 30. exc. 3. p. 106. גְּבוּרָה virtus, robur, fortitudo.

8 שָׁבַח laudavit. *it.* compescuit, repressit. שָׁאוֹן tumultuatio, tumultus. *r.* שָׁאָה vastatus, tumultuatus est. יָם mare. גַּל cumulus. *it.* scaturigo, fluctus. *r.* גָּלַל volvit. הָמוֹן strepitus, tumultus. *r.* הָמָה strepuit. אוּם & לְאוֹם gens, natio.

9 יָשַׁב habitavit. קְצוֹת *f. pl.* extremitates. *r.* קָצָה. אוֹת signum. מוֹצָא exitus. *r.* יָצָא exiit. רָנַן cecinit, exclamavit. 2. *f. H.*

10 שׁוּק *P.* appetivit. *H.* excurrere. *al.* שָׁקַק discurrit, discursitavit. רַבַּת multum, valde. *r.* רָבַב. עָשַׁר ditescere. פֶּלֶג *m.* rivus. מָלֵא plenus. כּוּן 2. *f. H.* דָּגָן frumentum. *r.* דגן. W. r. 46. m. IV. p. 209.

11 תֶּלֶם sulcus terræ. *r.* חלם. רָוָה inebriatus est, irrigavit sc. *imp. P.* W. r. 33. 3. p. 127. נָחַת descendit. גְּדוּד turma, exercitus. *r.* גָּדַד turmatim convenit. רְבִיבִים imbres, guttæ imbris. *r.* רָבַב multum fuit. מוּג liquefieri, dissolvi. 2. *sing. f. P.* W. r. 36. m. V. p. 156. צֶמַח germen. *r.* צָמַח germinavit. בָּרַךְ benedixit.

12 עָטַר circumdedit, circumcinxit, coronavit. 2. *sing. præt. P.* שָׁנָה annus. טוֹב bonus. מַעְגָּל plaustrorum

rum ambitus. *it.* orbita. *r.* עגל. רָעַף stillavit, destillavit. דֶּשֶׁן pinguedo. (13) נָוֶא habitaculum. *it.* caula, pascuum. *pl.* נָוִים & נוֹת pro quo נְאֹת. *r.* נָוָה inhabitavit. W. r. 31. m. I. p. 108. גִּיל exultatio. גִּבְעָה collis. *r.* גבע. חָגַר cinxit, accinxit. 3. *pl. fut.* K. W. r. 30. exc. 3. p. 106.

14 לָבַשׁ induit. כַּר agnus, pascuum. *r.* כרר. עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit. עָטַף operuit. בָּר *m.* frumentum, triticum. *r.* בָּרַר expurgavit. ריע *H.* הֵרִיעַ clanxit. שיר 3. *f.* H.

PSALM. LXVI.

1 ריע *H.* הֵרִיעַ clanxit. (2) זָמַר amputavit. *P.* cecinit, psallit. שׂוּם ponere. תְּהִלָּה laus.

3 יָרֵא *part.* N. מַעֲשֶׂה opus. רֹב multitudo. *r.* רָבַב multus fuit. עֹז robur. *r.* עָזַז. כָּחַשׁ mentitus fuit. 3. *pl. f.* P. אֹיֵב inimicus. (4) שָׁחָה incurvavit se. 3. *pl. f.* Hithp. W. r. 28. m. III. 1. p. 96. & r. 34. m. I. exc. p. 140.

5 יָלַךְ ivit, ambulavit. *imp.* K. W. r. 37. annot. I. p. 164. רָאָה *imp.* K. מִפְעָלִים *pl. m.* מִפְעָלוֹת *f.* opera. עֲלִילָה opus. *r.* עלל *P.* fecit. (6) הָפַךְ vertit, convertit. יַבָּשָׁה & יַבֶּשֶׁת arida, aridum, siccum. *r.* יָבֵשׁ aruit. נָהָר fluvius. עָבַר transiit. רֶגֶל pes. שָׂמַח lætatus est. (7) מָשַׁל dominatus est. *part. k.* גְּבוּרָה fortitudo. *r.* גָּבַר valuit. צָפָה speculatus est, observavit. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. seq. סָרַר refractarius fuit. *part. pl. k.* רום altum esse, extolli. (9) שׂוּם ponere. מוט moveri.

10 בָּחַן probavit, examinavit. צָרַף conflavit, purgavit, defæcavit. כֶּסֶף argentum, pecunia. *r.* כָּסַף appetivit.

11 בוא 2. *præt.* H. מְצוּדָה rete, sagena. *r.* צוד venari. מוּעָקָה pressura. *r.* עוק *H.* premere, arctare. מָתְנַיִם lumbi. *r.* אתן. (12) רָכַב equitavit, vectus fuit. ראשׁ caput. יָצָא 2. *f.* H. רְוָיָה irriguum, exuberans. *r.* רָוָה inebriatus est, irrigavit se. (13) בוא 1. *f. k* עוֹלָה hostia. שָׁלַם completus fuit. *P.* retribuit. נֶדֶר votum

14 פָּצָה aperuit, pandit, distendit 3.*pl præt.k.* W.r.34 m.I. *α*. p. 136. שָׂפָה labium. צַר angustia.
15 מֵחִים pinguia. מוֹחַ medulla. עָלָה ascendit. *H.* obtulit. קְטֹרֶת & קְטֹרָה suffitus *r.* קָטַר suffivit. איל aries. *r.* איל. עַתּוּדִים hirci. *r.* עתד *P.* paravit.
16 סָפַר enumeravit, narravit. יָרֵא timens.
17 רוּם extolli. 3. *præt. Pyh.* (19) קָשַׁב auscultavit.
20 סוּר discedere, recedere, declinare.

PSALM. LXVII.

2 חָנַן misertus est. אור lucere, illucere. *H.* illuminare. 3. *sing. f. H.* W. r 36. m. III. 2 p. 149. & annot. I. p. 151.
3 יָדַע scivit, cognovit. *inf. k.* W. r. 37. annot. 2. p. 165.
4 יָדָה jecit, projecit. *H.* הודה confessus est. 3. *pl. fut. k.* W. r. 34 m. I. *β*. p. 136. & r. 37. m. IV. 2. p. 163.
5 שָׂמַח lætatus est. רָנַן cecinit. אום & לְאוֹם natio, gens. שָׁפַט judicavit. מישור rectitudo, rectum, æquitas. *r.* יָשַׁר rectum fuit. נָחָה duxit. 2. *f. H.*
7 יְבוּל proventus. *r.* יבל *H.* attulit.
8 אֶפֶס finis, terminus. *r.* אָפֵס desiit, defecit.

PSALM. LXIIX.

2 קוּם surgere. 3. *f. K.* פוּץ spargere, spargi. 3. *pl. f. K.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. נוּס fugere, aufugere. 3. *f. k.* שָׂנֵא odit. *part. P.*
3 נָדַף dispulit, impulit. *inf. ex Kal. & Niphal conflatus.* W. r. 43. *β*. p. 183. sq. & 3. *sing. f. k.* W. r. 38. exc. 2. p. 168. עָשָׁן fumus. *r.* עָשַׁן fumavit. מָסַס liquefactus, dissolutus fuit. *inf. N.* W r 41. m I. p. 171. דּוֹנַג cera *r.* דנג. אָבַד periit. 3. *f. k.* רָשָׁע impius.
4 שָׂמַח lætatus est. עָלַץ exultavit. 3 *pl f. K.* W. r. 30. m. II. 2 p. 104. & r 4. p 9. שׂוּשׂ gaudere. 3. *pl. f. H.* W r. 36. m. III. p. 148. & annot I. p. 151.
5 שִׁיר canere זָמַר amputavit. *P.* cecinit. סָלַל aggeravit, elevavit, exaltavit. *imp. pl. k.* W. r. 42. m. II. *β*. pag.

pag. 173. רָכַב equitavit, vectus fuit. עֲרָבָה pl עֲרָבוֹת locus campestris. it cœli supremi. r. עָרַב miscuit. עָלַץ exultavit, gestivit

7 יָתוֹם pupillus. r. יתם. דַּיָּן judex. r. דּוּן judicare. אַלְמָנָה vidua. r אלם N. obmutuit. מָעוֹן habitatio. r. עוּן habitare. (7) יָשַׁב habitavit. part. H. יָחִיד unicus, solitarius. אָסִיר vinctus. r. אָסַר ligavit, vincivit. כּוֹשָׁרוֹת compedes. r. כָּשֵׁר rectum fuit. סָרַר refractarius fuit. שָׁכַן habitavit. צְחִיחָה ariditas, locus aridus. r. צָחַח nitidus, serenus fuit.

8 יָצָא exivit. inf. k. W. r. 37. annot 2 pag 165 & r 44. צָעַד gressus, progressus est, processit. inf. k. W. r. 48. m. IV. p. 227. & r 30 m II p. 104 & r. 4. p. 9. יְשִׁימוֹן desolatio, solitudo. r. יָשַׁם desolatus est.

9 רָעַשׁ movit, commovit se, contremuit נָטַף stillavit, destillavit. (10) גֶּשֶׁם imber, pluvia fortior r. גשם. נְדָבָה voluntarium, liberalitas r. נָדַב spontaneus fuit. נוּף aspergere it. stillare H agitare 2. f. f. H W r. 36. m. III 1 p. 148 & 151. נַחֲלָה possessio. לָאָה ægre tulit, laboravit, labore defessus fuit. 3 sing. præt. N. כּוּן aptare, disponere P. confirmare 2. f præt. P. W. r 36 m. V p 156.

11 חַיָּה vita, bestia, cœtus יָשַׁב sedit, habitavit. טוֹב bonus. עָנִי pauper. r. עָנָה.

12 בִּשֵּׂר nunciavit, annunciavit. part. P.

13 נָדַד movit, aufugit, evagatus est 3. pl. f k. W. r. 10 m. II. 3. a p. 11. נָוָה habitatio, habitaculum. r. נָוָה inhabitavit. חָלַק partitus est, distribuit. 3 f. P. שָׁלָל præda, spolium. r. שָׁלַל spoliavit.

14 שָׁכַב cubuit. שְׁפַתַּיִם m. dual. ordines, lapides focarii. r. שָׁפַת disposuit, ordinavit. כָּנָף ala. יוֹנָה columba. חָפָה texit, occultavit, operuit. 3 f. præt. N. אֶבְרָה penna, ala. r. אבר. יְרַקְרַק subviridis, subflavus. r. יָרַק spuit, exspuit. חָרוּץ excisus, sedulus. it. fossa, aurum. r. חָרַץ movit, excidit.

15 פָּרַשׂ pandit, expandit. inf. P. שלג H. הִשְׁלִיג nivis instar albuit.

16 גַּבְנֹן admodum gibbosus, eminens. גִּבֵּן m. gibbosus.

רצד

17 רָצַר humiliavit, exilivit. חָמַד desideravit. יָשַׁב sedit. inf. k. שָׁכַן habitavit. נֶצַח æternitas.
18 רֶכֶב currus. רִבּוֹא myrias. r. רָבַב multum esse. אֶלֶף mille. שִׁנְאָן m. iteratio. al. variegatio. אַלְפֵי שִׁנְאָן millia iterationis aut variegationis, i. e. iterata et multiplicata. r. שָׁנָה.
19 עָלָה ascendit. 2. præt. K. מָרוֹם altum, excelsum, altitudo. r. רוּם altum esse, efferre se, efferri. שָׁבָה captivum cepit. שְׁבִי captivitas. לָקַח accepit. מַתָּנָה donum. r. נָתַן dedit. סָרַר refractarius fuit.
20 עָמַס oneravit, onus imposuit. 3. s. f. k. W. r. 30. m. II. 2. p. 104. & r. 10. m. IV. p. 32.
21 מוֹשָׁעוֹת salutes, omnimoda salus. r. ישע H. salvavit. תּוֹצָאוֹת f. pl. exitus. r. יָצָא exivit.
22 מָחַץ percussit, fregit, vulneravit, intinxit. 3. sing. f. k. W. r. 23. m. III. 2. p. 83. קָדְקֹד vertex. r. קָדַד inclinavit. שֵׂעָר pilus, capillus. r. שָׂעַר horruit. אָשָׁם delictum, reatus. r. אָשַׁם reus fuit.
23 שׁוּב reverti. 1. f. H. מְצוּלָה profundum, profunditas. r. צול.
24 כֶּלֶב canis. (25) הֲלִיכָה ambulatio, incessus, gressus. r. הָלַךְ ivit. (26) קִדֵּם antevertit, prævenit. שׁוּר canere. נָגַן manu pulsavit. עַלְמָה adolescentia, puella. r. עלם. תָּפַף pulsavit, tympanizavit.
27 מַקְהֵלוֹת congregationes. r. קָהַל congregavit. מָקוֹר fons, scaturigo. r. קוּר fodere.
28 צָעִיר m. parvus, exiguus. רָדָה dominatus est. Gusset. רָדַם dormivit. שַׂר princeps. רִגְמָה lapidatio. al. cœtus. r. רָגַם lapidavit.
29 עוֹז robur. עָזַז roboravit. imp. k. פָּעַל fecit.
30 הֵיכָל templum. יבל H. הוֹבִיל attulit, adduxit. שַׁי munus. r. שיה. (31) גָּעַר increpavit, objurgavit. קָנֶה canna, calamus. r. קָנָה acquisivit. עֵדָה cœtus. r. יָעַד condixit. אַבִּיר robustus, fortis. r. אבר. עֵגֶל vitulus. r. עגל. רָפַס conculcavit, perturbavit. רַץ frustum, fragmen. r. רָצַץ quassavit. בָּזַר sparsit, dispersit. קְרָב prælium, bellum, congressus. r. קָרַב appropinquavit. חָפֵץ voluit. 3. f k.

Digitized by Google

32 אָתָה venit, advenit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. & r. 34. m. I. p. 136. חַשְׁמַן *pl.* חַשְׁמַנִּים magnates, vel proceres. *r.* חשם. רוץ currere. 3. *f. H.*
33 מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. שיר canere. זָמַר præcidit. *P.* psallere.
34 רָכַב equitavit. קֶדֶם antiquitas. *r.* קָדַם antevertit.
35 גַּאֲוָה *f.* elatio, superbia. *r.* גָּאָה altum esse. שַׁחַק *m.* pulvis tenuissimus. *it.* cœlum.
36 יָרֵא *part. N.* מִקְדָּשׁ sanctuarium. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit. תַּעֲצֻמוֹת vires. *r.* עָצַם roboratus est.

PSALM. LXIX.

2 ישע *H.* salvavit.
3 טָבַע immersus, submersus fuit. יָוֵן cœnum, lutum. *r.* יון מְצוּלָה *f.* profundum. *r.* צול. עָמַד stetit, constitit. *part. Hoph.* W. r. 30. m. I. p. 101. בוא venire. מַעֲמַקִּים *m. pl.* profunditates. *r.* עָמַק profundus fuit. שִׁבֹּלֶת spica. *it.* fluxus. שָׁטַף inundavit.
4 יָגַע laboravit, defatigatus fuit. קָרָא vocavit. *inf. k.* חָרַר exustus fuit, exaruit. 3. *sing. præt. N.* W. r. 41. m. I. p. 171. גָּרוֹן guttur. *r.* גָּרַר secuit, traxit. *it.* ruminavit. יחל *N.* נוחל *P.* יִחֵל speravit, expectavit.
5 רָבַב multiplicatus est. שֵׂעָר horror, turbo, capillus. ראש caput. שָׂנֵא odit. חִנָּם gratis. עָצַם robustus fuit. צָמַת exscidit, succidit. *part. H.* גָּזַל rapuit, abripuit. שוב reverti.
6 אִוֶּלֶת stultitia. *r.* אול. אַשְׁמָה *f.* delictum, reatus. *r.* אָשַׁם deliquit. כחד *N.* absconditus, occultatus est.
7 בוש pudefieri. קָוָה expectavit. כלם *N.* erubuit, ignominia affectus fuit. 3. *pl. f. N.* בִּקֵּשׁ quæsivit. *part. P.*
8 כָּסָה texit, obtexit. 3. *sing. præt. P.* W. r. 34. m. II. 1. p. 141. כְּלִמָּה ignominia, pudor. *r.* כלם.
9 זור alienari, alienare se. *part. Hoph.* W. r. 36. m. IV. p. 155. נָכְרִי alienus, extraneus. *r.* נָכַר alienus fuit.
10 קִנְאָה zelus, zelotypia. *r.* קָנָא zelavit. אָכַל comedit. חֶרְפָּה opprobrium. *r.* חָרַף probris affecit. נָפַל cecidit.

בכה

11 בָּכָה flevit, deflevit. 1. *sing. fut. k.* W. r. 33. 2. pag. 126. צוֹם jejunium. *r.* צוּם jejunare.

12 בָּנִן 1. *f. k.* לְבוּשׁ indumentum. *r.* לָבַשׁ induit. מָשָׁל similitudo, parabola.

13 שׂוּחַ meditari, eloqui. יָשַׁב habitavit. שַׁעַר porta. נְגִינָה pulsatio fidium, modulatio. *r.* נָגַן manu pulsavit. שָׁתָה bibit, ebibit. *part. k.* W. r. 34. m. I. β. p. 138. שֵׁכָר inebriativum, inebrians potus. *r.* שָׁכַר inebriatus est.

14 תְּפִלָּה oratio. עֵת tempus. רָצוֹן beneplacitum. רֹב multitudo, amplitudo. *r.* רָבַב multum esse. חֶסֶד gratia. עָנָה respondit. יֶשַׁע salus.

15 נצל *H.* eripuit. 1. *f. N.* טִיט cœnum, lutum. *r.* טיט. טָבַע immersus, infixus est. שָׂנֵא odit.

16 בָּלַע absorpsit, devoravit. מְצוּלָה profundum, profunditas. *r.* צול. אָטַר clausit, occlusit. 3. *f. f. k.* W. r. 30. exc. 3. p. 106. בְּאֵר puteus. *r.* בָּאַר declaravit. פֶּה os.

17 רַחַם misericordia. *pl.* רַחֲמִים miserationes. פָּנָה aspexit. *imp. k.* W. r 33 p 127.

18 סָתַר abscondit. 2. *f. H.* צַר angustia. מָהַר dotavit *P.* festinavit. (19) קָרַב appropinquavit *imp. k.* גָּאַל redemit, vindicavit. *imp. k* פָּדָה redemit *imp. k.*

20 יָדַע scivit. בֹּשֶׁת pudor. *r.* בּוֹשׁ erubuit. כְּלִמָּה *f.* ignominia, pudor *r.* כלם. צֹרֵר hostis.

21 שָׁבַר fregit. אָנַשׁ ægrotavit 1. *f. k. al.* נוּשׁ ægrotare. קָוָה expectavit. 1 *f. P.* נוּד vagari. *it.* condolere. נָחַם *N.* consolationem cepit, admisit. *P.* consolatus est. *part. pl. P.* מָצָא invenit.

22 בָּרוּת cibus, alimentum *r* בָּרָה comedit. ראשׁ caput. *it.* venenum, fel. *r.* ראשׁ. צָמָא sitis. *r.* צָמֵא sitivit. שקה *H.* potavit. 3. *pl. fut. H.* חֹמֶץ acetum, *quasi vinum fermentatum.* *r.* חָמֵץ fermentatus fuit.

23 שֻׁלְחָן mensa פַּח laqueus. *r.* פּוּחַ afflare. *it.* illaqueare. שָׁלוֹם pax, integritas. *r.* שָׁלֵם integer fuit. מוֹקֵשׁ laqueus. *r* יָקֹשׁ illaqueavit.

24 חָשַׁךְ obscurus, obscuratus fuit. 3 *pl f k* W. r 33 m III. 2. p 83. & r. 30. exc 3 p 106. עַיִן oculus. רָאָה vidit. מָתְנַיִם lumbi. *r* מתן. מָעַד vacillavit, lapsus est. *imp. H.*

שפך

Digitized by Google

25 שָׁפַךְ effudit. זַעַם indignatio. r. זָעַם indignatus est. חָרוֹן æstus iræ. r. חָרָה arsit. נשג H. הִשִּׂיג attigit.
26 טִירָה f. palatium. שָׁמֵם & שָׁמַם desolavit, desolatus fuit. part. N.W.r.41.m.II.p.173. אֹהֶל tentorium.
27 נכה H. percussit. רָדַף persecutus est. מַכְאוֹב dolor. r. כָּאַב doluit. חָלָל confossus. r. חָלַל confossus est. סִפֵּר enumeravit, narravit.
28 נָתַן imp. k. עָוֹן iniquitas. (29) מָחָה delevit, abstersit. 3. pl. fut. N.W. r.34.m.I.α.p.136. כָּתַב scripsit. 3. pl. fut. N.
30 עָנִי pauper. r. עָנָה. כָּאַב doluit. part. k. יְשׁוּעָה salus. שָׂגַב exaltatus, roboratus fuit.
31 הָלַל insanivit. P. laudavit. 1. f. P. שִׁיר canticum. גָּדַל magnus fuit. תּוֹדָה confessio, celebratio. r. יָדָה jecit. H. celebravit.
32 יָטַב bonus fuit. שׁוֹר bos. פַּר juvencus. קָרַן radiavit, *radios instar cornuum emisit. part. H.* פָּרַס divisit, partitus est. part. H. (33) עָנָו m. mansuetus. r. עָנָה respondit. P. afflixit. שָׂמַח lætatus est. דָּרַשׁ quæsivit. חָיָה vixit. לֵבָב cor. (34) אֶבְיוֹן egenus. אָסִיר vinctus. בָּזָה sprevit, contemsit. (35) רָמַשׂ repsit.
36 בָּנָה 3. f. k. יָרַשׁ hæres factus est. 3. pl. fut. k. W. r. 37. m. III. p. 161.
37 זֶרַע semen. עֶבֶד servus. נָחַל possedit. אָהַב amavit. שָׁכַן habitavit.

PSALM. LXX.

1 זָכַר recordatus est, memoravit. inf. H.
2 נצל inf. H. עֶזְרָה auxilium. חוּשׁ festinare. imp. K.
3 בּוֹשׁ 3. f. k. חָפֵר fodit. it. erubuit. בִּקֵּשׁ quæsivit. סוּג avertere se, recedere. 3. pl. f. N. W. r. 36. m. II. p. 148. כלם N. נִכְלַם erubuit, ignominia suffusus fuit.
4 עֵקֶב calx, finis, merces. בֹּשֶׁת f. pudor. r. בּוֹשׁ erubescere. הֶאָח euge. (5) שׂוּשׂ gaudere. שָׂמַח lætatus est. בִּקֵּשׁ quæsivit. אָהַב amavit.
6 עֵזֶר auxilium. r. עָזַר juvit, auxiliatus est. פָּלַט evasit. P. liberavit. part. P. אָחַר moratus est, distulit. 2. f. P.

PSALM. LXXI.

1 חָסָה sperávit. 1. *præt. k.* בוש 1. *f. k.*
2 צְדָקָה justitia. נצל *P.* eripuit. פלט *P.* eruit. נָטָה inclinavit. *imp. H.* W. r. 33. 3. p. 127. & r. 38. p. 166. אֹזֶן auris. ישע *H.* salvavit. *imp. H.*
3 הָיָה *imp. k.* צוּר rupes. מָעוֹן habitatio, habitaculum. *r.* עון habitare. צִוָּה præcepit. סֶלַע petra. *r.* סלע. מָצוּד *m.* מְצוּדָה *f.* rete. *al.* præsidium. *r.* צוּר venari.
4 עָוַל inique egit, defraudavit. חֹמֵץ fermentum habens, præfractus, violentus, oppressor. *r.* חָמֵץ fermentatus fuit. (5) תִּקְוָה expectatio, spes. *r.* קָוָה expectavit. מִבְטָח spes. *r.* בָּטַח confisus est. נְעוּרִים pueritia, adolescentia. *r.* נָעַר excussit.
6 סָמַךְ nixus fuit, sustentavit. 3. *præt. N.* בֶּטֶן venter, uterus. מֵעִים viscera. *r.* מעה. גוֹזִי avulsor. *r.* גזז avellere, abscindi. *al. r.* גזה *Arab.* rependit, retribuit.
7 מוֹפֵת prodigium. *r.* יפת. מַחְסֶה fiducia. עֹז robur. *r.* עָזַז.
8 מָלֵא plenus fuit. תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל. תִּפְאָרָה, תִּפְאֶרֶת ornatus, decor, gloria. *r.* פָּאַר *P.* ornavit.
9 שׁלך *H.* abjecit. 2. *f. H.* זִקְנָה senectus, senium. *r.* זָקֵן senuit, consenuit. כָּלָה consumtus est. *inf. K.* W. r. 33. 4. p. 128. כֹּחַ robur. עָזַב reliquit.
10 יָעַץ consuluit, consilium cepit. 3. *pl. præt. N.* W. r. 37. m. IV. 1. p. 162. (11) רָדַף *imp. k.* תָּפַשׂ apprehendit. נצל *H.* eripuit. *part H.*
12 רָחַק longe abfuit. חוש festinare. *imp. Kal.* al. *imp. H.* W. r. 36. not. ad m. III. p. 150.
13 כָּלָה consumtus est. שָׂטַן adversatus est. עָטָה texit, operuit. חֶרְפָּה opprobrium. כְּלִמָּה ignominia. בִּקֵּשׁ quæsivit. רָעָה malum.
14 יחל moratus est, expectavit. יָסַף addidit. 1. *sing. præt.* *H.* W. r. 37. m. VI. p. 163.
15 סְפֹרוֹת numerationes. *r.* סָפַר numeravit. 3. *f. P.*
16 בוא 1. *f. k.* גְּבוּרָה potentia, robur. *r.* גָּבַר valuit.
17 לָמַד didicit. *P.* docuit. נִפְלָאִים mirabilia. *r.* פלא *N.* mirus fuit. *part. pl. N.*

שׁוּב

Digitized by Google

18 שֵׂיב & שֵׂיבָה canities. r. שׂוּב canescere. עָזַב reliquit. 2.f.k. נגד H. indicavit. 1.f.k. זְרוֹעַ brachium, lacertus. r. זָרַע seminavit. גְּבוּרָה f. virtus, robur, fortitudo.

19 מָרוֹם m. altum, altitudo. (20) רָאָה vidit. 2. præt. H. חָיָה vixit. 2. sing. f. P. W. r. 34. m. II. 2. p. 141. sq. תְּהוֹם abyssus. עָלָה ascendit. 2. f. H. (21) רָבָה auctus fuit, crevit. 2. sing. f. H. W. r. 33. ann. I. b. 2. p. 133. גְּדֻלָּה magnitudo, magnificentia. r. גָּדַל magnus fuit. סָבַב circuivit. it. vertit se, divertit. 2. sing. f. N. W. r. 41. m. I. ann. I. p. 172. נִחַם consolatus est. 2. f. P.

22 יָדָה jecit, projecit. H. confessus est, celebravit. 1. sing. f. H. W. r. 34. m. I. β. 138. & r. 37. m. IV. 2. p. 163. כְּלִי instrumentum. נֵבֶל uter, lagena. it. nablium. r. נָבֵל cecidit. אֱמֶת veritas. זָמַר amputavit. P. psallere. כִּנּוֹר cithara. קָדוֹשׁ sanctus.

23 רָנַן cecinit, cantavit. שָׂפָה labium. פָּדָה redemit.

24 הָגָה meditatus est. בּוֹשׁ erubescere. חָפֵר fodit, erubuit. בִּקֵּשׁ quæsivit. רָעָה malum.

PSALM. LXXII.

1 תֵּן imp. k. (2) דּוּן judicare. 3. f. H. עָנִי pauper.

3 נָשָׂא tulit. 3. f. k. הַר mons. גִּבְעָה collis. pl. גְּבָעוֹת colles. r. גבע. (4) דָּכָא attrivit, contrivit. עֹשֶׁק oppressio, fraus. r. עָשַׁק oppressit.

5 יָרֵא timuit. שֶׁמֶשׁ sol. r. שמשׁ. יָרֵחַ luna.

6 יָרַד descendit. 3. f. k. מָטָר pluvia. r. מטר H. pluit. גֵּז vellus, secta lana. r. גָּזַז resecuit. רְבִיבִים imbres, guttæ imbris. r. רָבַב multum fuit. זַרְזִיף irrigatio, vel stillæ, stillatio. it. fissura terræ.

7 פָּרַח effloruit, germinavit. 3. f. k. W. r. 23. m. III. 2. p. 83.

8 רָדָה dominatus est. 3. sing. f. k. W. r. 33. ann. I. γ. p. 133. אֶפֶס finis. (9) כָּרַע incurvavit se. צִי pl. צִיִּים naves. it. loca arida & deserta. it. barbara. r. צִיָּה. לָחַךְ linxit, delinxit.

10 תַּרְשִׁישׁ beryllus, thalassius marinus. אִי insula. r. אוה. שׁוּב 3. f. H. אֶשְׁכָּר donarium, munus. r. שָׁכַר inebria-

ebriatus est. קָרַב appropinquavit. עָבַד servivit.
11 שָׁחָה incurvavit. (12) נצל 2.f.H. אֶבְיוֹן egenus.
שׁוע vociferari.part.P. עָנִי pauper. עָזַר juvit.part.k.
13 חוס pepercit, misertus est 3 f. k. W.r 36. m I. p.146. & annot. I p.151 דַּל m. tenuis, attenuatus. r. דָּלַל exhaustus fuit. (14) תּוֹךְ dolus. r. תכך. חָמָס vis, violentia. r. חָמַס abstulit, vim fecit. גָּאַל redemit, יָקַר pretiosus fuit. 3.f.k. דָּם sanguis.
15 פָּלַל judicavit. Hithp. oravit.
16 פִּסָּה particula, frustum. r. פָּסַס defecit, imminutum fuit. בַּר frumentum, far, triticum purum. r. בָּרַר purificavit. רָעַשׁ movit, commovit se. פְּרִי fructus. ציץ H. הֵצִיץ floruit, effloruit. (17) יִנּוֹן filiabitur, sobolescet. r נִין filius. אָשַׁר incessit. P. duxit. it. felicitavit, beatum prædicavit 3.pl.f.P. (18) נִפְלָאוֹת mirabilia. r. פלא N. occultum, mirabile fuit. (19) כָּבוֹד מָלֵא plenus fuit.
20 כָּלָה absolutus, finitus est. תְּפִלָּה precatio.

PSALM. LXXIII.

1 בַּר mundus, purus r. בָּרַר purificavit.
2 מְעַט parum. נָטָה extendit. part. Pah. אַיִן & אֵין non, nihil. שָׁפַךְ fudit. 3.pl.præt. Puh. אָשׁוּר f. incessus, gressus.
3 קִנֵּא zelotypus fuit. הָלַל insanivit, gloriatus est. רָאָה 1.f.k. (4) חַרְצֻבּוֹת nexus, vincula, colligationes. r. חָרַץ movit. it. decidit. מָוֶת mors. r. מוּת mori. בָּרִיא pinguis, saginatus. r. בָּרָא creavit. אוּל robur. r. אול. al. stultitia. r. אול. al. אלם N. obmutuit. 3.præt. Püal.
5 עָמָל labor, molestia. r. עָמַל laboravit. נָגַע tetigit. P. plagis affecit. 3.pl. fut. Puh.
6 עָנַק amplexus fuit, torque cinxit. גַּאֲוָה superbia. גָּאָה altus fuit. עָטַף operuit. 3.f k. שִׁית ornatus, ornamentum. al. vestis appositio. r שׁוּת ponere חָמָס m. vis, violentia. (7) חֵלֶב adeps מַשְׂכִּית imaginatio, effigies, cogitatio. r. שׂכה chald. aspexit, cogitavit.

8 מוק *H.* הֵמִיק tabuit, contabuit. עֹשֶׁק oppressio, fraus. *r.* עָשַׁק oppressit. מָרוֹם altum, altitudo. *r.* רום altum esse. (9) שׁוּת ponere. 3. *pl. præt. k.* W. r. 36. annot. ad m. I. p. 141. הָלַךְ ivit, ambulavit. 3. *sing. f. K.* W. r. 23. m. III. 2. p. 83. & r. 44. 9. p. 190.

10 מָלֵא plenus. *r.* מָלֵא plenus fuit, implevit. מָצָה expressit, exsuxit. 3. *pl. f. N.* W. r. 34. m. I. *. p. 136.

11 יֵשׁ est, sunt. *r.* ישה. דֵּעָה scientia. *r.* יָדַע scivit, novit. עֶלְיוֹן altissimus. *r.* עָלָה.

12 שָׁלֵו & שָׁלֵיו tranquillus. *r.* שָׁלָה quievit, tranquillus fuit. שׂגא, שׂגה *H.* augere, crescere.

13 זָכָה purus fuit. *P.* purificavit. 1. *sing. præt. P.* W. r. 34. m. II. 2 p. 141. לֵבָב cor. רָחַץ lavit se. נִקָּיוֹן mundities, innocentia. *r.* נָקָה mundus fuit. כַּף vola, manus. (14) נָגַע tetigit. *part. Paul.* תּוֹכַחַת correctio, correptio. *r.* יכח *H.* arguit. בֹּקֶר mane, diluculum. *r.* בקר quæsivit.

15 סִפֵּר narravit. 1. *f. P.* בָּגַד perfidus fuit.

16 חָשַׁב cogitavit. 1. *f. P.* עָמָל labor, molestia. *r.* עָמַל laboravit. (17) מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. בּין intelligere. 1. *sing. fut. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. אַחֲרִית extremitas, finis. *r.* אָחַר distulit.

18 חָלָק lævis, glaber. חֲלַקָּה lubricitas. *r.* חָלַק distribuit. *it.* lævis fuit. שׁית 2. *f. H.* נָפַל cecidit. *H.* prostravit, projecit. 2. *sing. præt. H.* W. r. 38. p. 166. מַשּׁוּאוֹת & מַשּׁוּאוֹת *f. pl.* vastitates. *r.* שָׁאָה vastatus est.

19 שַׁמָּה res stupenda, stupor, desolatio. *r.* שָׁמֵם desolavit, desolatus est. רֶגַע momentum. *r.* רָגַע rupit, *chald.* subito se movit. סָפָה & סוּף deficere, consumi. 3. *pl. præt. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. תָּמַם absolvit, integer fuit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 41. m. I. p. 173. בַּלָּהָה perturbatio. *r.* בהל *N.* territus est. *al. r.* בלל miscuit. *al.* בלה.

20 חֲלוֹם somnium. *r.* חָלַם somniavit. קוּץ tædere. *H.* evigilare. *inf. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. צֶלֶם imago. *r.* צלם. בָּזָה sprevit, contemsit. 2. *f. k.*

21 חָמֵץ fermentatus fuit. כִּלְיוֹת *f.* renes. *r.* כָּלָה consumtus est. שָׁנַן acuit. 1. *sing. fut. Hithp.* W. r. 28. m. III. 1. p. 96. & r. 42. 2. p. 181.

Digitized by Google

22 בַּעַר brutus, bardus, ſtupidus. *r.* בָּעַר arſit, obbrutuit. יָדַע 1. *f. k.* בְּהֵמָה beſtia.
23 אָחַז cepit, prehendit.
24 עֵצָה *f.* conſilium. *r.* יָעַץ conſilium iniit נָחָה duxit 2. *f. H.*
25 חָפֵץ voluit. (26) שְׁאֵר *m.* caro, alimentum. חֵלֶק pars.
27 רְחֵקִים *m. pl.* longinqui. *r.* רָחַק longinquus fuit. אָבַד periit. צָמַת exſcidit. זָנָה ſcortatus eſt. *part. K.* W. r. 33. 5. p. 129.
28 קִרְבָה appropinquatio, acceſſus. *r.* קָרַב appropinquavit. שִׁית ponere. 1. *ſing præt. k.* W. r. 36. m. I. מַחְסֶה & מַחְסֶה *m.* receptus, refugium. *r.* חָסָה confugit. מְלָאכָה *f.* opus, functio. *r.* לאך.

PSALM. LXXIV.

1 מַשְׂכִּיל didaſcalicum. *r.* שָׂכַל proſperatus eſt. *P.* intellexit. זָנַח deſeruit, dereliquit. עָשַׁן fumavit. 3. *ſing. f. k.* W. r. 23. m. III. 2. p. 83. & r. 30. exc. 3. p. 106. צאן grex. מַרְעִית paſcuum. *r.* רָעָה pavit.
2 זָכַר meminit. עֵדָה congregatio. *r.* יָעַד. קָנָה poſſedit, acquiſivit. קֶדֶם antiquitas *it.* antiquum, olim. *r.* קָדַם antevertit. שֵׁבֶט virga. גָּאַל redemit. נַחֲלָה hæreditas. שָׁכַן habitavit.
3 הָרִימָה *imper. H.* פְּעָמִים inceſſus, ingreſſus, *r.* פעם. מַשּׁוּאוֹת, מַשּׁוּאוֹת *f. pl.* vaſtitates. *r.* שָׁאָה vaſtari. רוּעַ malum eſſe vel videri. *H.* הֵרַע malum fecit.
4 שָׁאַג rugiit. צוֹרֵר hoſtis. מוֹעֵד *m.* tempus ſtatutum. שׂוּם ponere. אוֹת ſignum.
5 יָדַע ſcivit, cognovit 3. *ſing. fut. N.* W. r. 37. annot. 3. p. 165. בוֹא venire. *part. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. סְבָךְ perplexitas, perplexum. *r.* סָבַךְ implexus fuit. קַרְדֹּם ſecuris.
6 פִּתּוּחַ ſcriptura, cælatura. *r.* פָּתַח aperuit. כַּשִּׁיל ſecuris, bipennis. *r.* כָּשַׁל impegit. כֵּילַפּוֹת *f. pl.* mallei, clavæ. *r.* כלף. הָלַם contudit, obtudit. 3. *pl. fut. H.*
7 חָלַל perforatus eſt. *P.* profanatus eſt.
8 יָנָה oppreſſit. 3. *f. k.* W. r. 34. m. I. *β.* p. 138. & r. 37. m. III. p. 161.

p. 161. *cl.* בֵּן filius, posteritas. יַחַד una, pariter. שָׂרַף ussit, combussit. 3. *plur. præt. K.*
9 נָבִיא propheta. יָדַע novit, cognovit. *part. k.*
10 חָרַף exprobravit, probro affecit. 3. *f. f. Pih.* W. r. 7. m. III. p. 14. נָאַץ sprevit, contemsit. 3. *sing. fut. P.* אוֹיֵב inimicus, osor. *r.* אָיַב odio habuit. (11) שׁוּב reverti. *H.* reducere. יָד manus. יָמִין dextra. קֶרֶב medium. חֹק statutum. *Keri* חֵיק sinus, gremium. כָּלָה consumtus, absolutus est. *P.* perfecit.
12 קֶדֶם antiquitas, priscum. פָּעַל operatus est. *part. k.*
13 פּוּר disrumpi. 2. *f. pr. Pih.* W. r. 36. m. V. p. 156. עֹז robur, virtus. שָׁבַר fregit. 2. *f. præt. P.* תַּנִּין *m.* balæna, cete.
14 רָצַץ quassavit, confregit. 2. *f. præt. P.* לִוְיָתָן Leviathan, balæna, crocodilus. *r.* לָוָה. מַאֲכָל cibus. צִי *m.* navis. *pl* צִיִּים loca deserta & arida. (15) בָּקַע scidit, diffidit. 2. *præt. k.* מַעְיָן fons. *r.* עַיִן fons, oculus. נַחַל *m.* vallis, torrens. יָבֵשׁ aruit *H.* exsiccavit. 2. *f. pr. Hiph.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. נָהָר fluvius. אֵיתָן fortis, robustus. *r.* אית. (16) אַף etiam, quin etiam. כּוּן aptare, disponere. 2. *f. præt. H.* W. r. 36. m III. 3. p. 149. מָאוֹר lux. שֶׁמֶשׁ sol. (17) יצב *H.* הִצִּיב constituit. גְּבוּל terminus. *it.* גְּבוּלָה. קַיִץ æstas. *r.* קוּץ tædere, æstivare. חֹרֶף hyems. *r.* חָרַף exprobravit, hyemavit. יָצַר finxit, formavit. (19) חַיָּה vita, caterva. חַיַּת *pro* חַיַּת הַשָּׂדֶה bestia agri. תּוֹר ordo. *it.* turtur. *r.* תּוּר. עָנִי pauper, afflictus. שָׁכַח oblitus est. 2. *f. k.* נֵצַח & נֶצַח æternitas. (20) נבט *Pih.* נִבַּט intuitus est. מָלֵא plenus, repletus fuit. 3. *pl. pr. k.* מַחְשָׁךְ tenebræ, tenebricosus locus. *r.* חָשַׁךְ obscurus fuit. נָאוֹת caulæ. *r.* נָוָה. חָמָס *m.* vis, violentia, injuria, rapina. (21) דַּךְ attritus, pauper. *r.* דכך כלם *N.* נִכְלַם erubuit, rubore affectus fuit. אֶבְיוֹן *m.* egenus, mendicus. *r.* אָבָה voluit.
22 רִיבָה litigare, disceptare. *imp. H. cum* ה *parag.* רִיב & רִב lis, causa. חֶרְפָּה *f.* probrum, opprobrium.
23 שָׁאוֹן *m.* tumultuatio, strepitus. *r.* שָׁאָה vastatus est. קָם adversarius. *r.* קוּם surgere.

Digitized by Google

PSALM. LXXV.

1 vid. Pſ. LVII. 1. (2) יָדָה jecit. *H.* הוֹדָה celebravit, gratias egit. סָפַר numeravit, enumeravit. 3. *præt. P.* פלא *N.* נִפְלָא mirabile fuit.
3 לָקַח accepit. מֵישָׁרִים rectitudines. *r.* יָשַׁר. שָׁפַט judicavit. (4) מוּג liquefieri, diſſolvi. *part. pl. Niph.* תִּכֵּן expendit, perpendit. 1. *pr. Piel.* עַמּוּד columna. *r.* עָמַד ſtetit.
5 הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. רָשָׁע *m.* improbus. רוּם tollere. קֶרֶן cornu. (6) צַוָּאר collum. *r.* צוּר arctare, obſidere. עָתָק durus, perverſus. *r.* עָתַק conſenuit. (7) מוֹצָא exitus, ortus. *r.* יָצָא exivit. מַעֲרָב occidens. *r.* עָרַב miſcuit, obſcuratus eſt.
8 שָׁפֵל humilis fuit. *H.* humiliavit.
9 כּוֹס calix, poculum. *r.* כוס. חָמַר turbidus fuit. מֶסֶךְ mixtio. *r.* מָסַךְ miſcuit. נגר *H.* הִגִּיר diffluere fecit, fudit. שְׁמָרִים fæces. *r.* שָׁמַר cuſtodivit, ſervavit. מָצָה expreſſit, exſuxit. 3. *pl. f. k.* שָׁתָה bibit. 3. *f. k.* W. r. 34. m. I. *α*. p. 136.
10 נגד *H.* annunciavit. זָמַר amputavit, præcidit.
11 גָּדַע abſcidit, exſcidit. 1. *ſing. fut. P.* רום altum eſſe. 3. *pl. præt. k.* W. r. 36. m. V. p. 156.

PSALM. LXXVI.

2 יָדַע ſcivit.
3 סֹךְ tugurium. *r.* סָכַךְ texit, operuit. מָעוֹן *m.* habitatio. *r.* עון.
4 שָׁבַר fregit. 3. *præt. P.* רֶשֶׁף pruna ignita, ſcintilla, jactus rapidior. Arab. *r.* רשף.
5 אור lucidum eſſe. *part. Niph.* נָאוֹר illuſtris. אַדִּיר magnificus, validus. *r.* אדר. טֶרֶף raptum, rapina. *r.* טָרַף rapuit.
6 שָׁלַל ſpoliavit, prædatus eſt. 3. *pl. præt. Hithp.* pro אשתוללו א *pro* ה *veniente e chald.* W. r. 26. m. III. 1. p. 96. & r. 42. p. 118. אַבִּיר fortis, robuſtus. *r.* אבר. נום dormitare. 3. *pl. præt. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. שֵׁנָה ſomnus. *r.* יָשֵׁן dormivit.

גערה

Digitized by Google

7 גְּעָרָה increpatio. r. גָּעַר increpavit. רדם N. נִרְדָּם somno sopitus fuit. רֶכֶב currus. סוּס equus. r. סוּס.
8 נוֹרָא timendus, venerabilis. r. יָרֵא timuit.
9 דִּין judicium, causa. r. דּוּן judicare. שָׁקַט quievit, quietus fuit. (10) עָנָו humilis. r. עָנָה.
11 חֵמָה ira, ardor. r. יָחַם incaluit. יָדָה jecit. H. confessus est. שְׁאֵרִית residuum, reliquiæ. r. שָׁאַר reliquus fuit. חָגַר cinxit, accinxit. 2. f. ;. k. W. r. 30 exc. 3. p. 106.
12 נָדַר vovit. imp. pl. k. שָׁלֵם integer, perfectus fuit. P. retribuit, reddidit. יבל H. הוֹבִיל attulit. שַׁי munus. r. שׁיה. מוֹרָא timor. r. יָרֵא.
13 בָּצַר præcidit, vindemiavit. נָגִיד princeps.

PSALM. LXXVII.

2 צָעַק clamavit. אָזַן auscultavit.
3 דָּרַשׁ quæsivit. 1. præt. k. נגר N. נִגַּר defluxit, diffudit se. פּוּג intermittere, remittere. 3. sing. fut. K. W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. מֵאֵן renuit. נחם N. consolationem cepit. inf. N.
4 זָכַר meminit. הָמָה tumultuatus est. 1. sing. fut. K. cum ה parag. W. r. 30. m. I. p. 101. & r. 34. exc. ad m. I. p. 139. שׂוּחַ meditari. 1. sing. f. Hiph. W. r. 36 m. III. p. 146. & annot. I. p. 151. עָטַף operuit. Hithp. deficere.
5 אָחַז cepit, prehendit, tenuit. שְׁמֻרוֹת vigiliæ. r. שָׁמַר. פָּעַם P. agitavit, concussit. 1. præt. N.
6 חָשַׁב cogitavit. (7) נְגִינָה pulsatio fidium, modulatio. r. נָגַן manu pulsavit. חָפַשׂ scrutatus est. 3. f. Piel.
8 זָנַח deseruit. 3. m. fut. K. רָצָה voluit, benevolus fuit. inf. Kal. W. r. 33. 4. p. 128.
9 אָפֵס desiit, defecit. גָּמַר perfecit. it. desiit.
10 שָׁכַח oblitus est. חַנּוֹת f. pl. miserationes. al. inf. P. irreg. ex anom. 3. ה & med. gem. pro חַנּוֹן & חַנּוֹת. r. חָנָה castra posuit & חָנַן gratiosus est. קָפַץ occlusit, obdidit. (11) חָלָה ægrotavit. P. precatus est. inf. Pih. W. r. 33. 4. p. 128.
12 מַעֲלָלִים m. pl. actiones, opera. r. עלל P. fecit. פֶּלֶא admirabilis. it. mirum. r. פלא N. mirabile fuit.

13 הָגָה meditatus est. 3. *sing. præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. פֹּעַל opus. עֲלִילוֹת studia, opera.
15 יָדַע scivit. עֹז robur. (16) גָּאַל redemit. זְרוֹעַ brachium. (17) רָאָה vidit. חִיל parturire, contremiscere. 3. *pl. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148 & annot. I. p. 151. רָגַז contremuit, commotus fuit. תְּהוֹם abyssus
18 זָרַם inundavit. 3. *pl. præt. P.* W. r. 7. m. III. p. 15. עָב nubes densa. שַׁחַק *m.* pulvis tenuissimus, nubes superior, cœlum. חָצָץ scrupus, lapillus, calculus. *r.* חָצַץ discidit. הָלַךְ ivit. (19) רַעַם tonitru. *r.* רָעַם tonuit. גַּלְגַּל orbis, rota. *r.* גָּלַל volvit. אוֹר lucere. *H.* illuminare. בָּרָק fulgur. *r.* בָּרַק fulguravit. רָגַז contremuit, commotus est. 3. *f. præt. K.* רָעַשׁ movit se, contremuit. (20) שְׁבִיל semita, via. *r.* שבל. עָקֵב calx, calcaneum. *r.* עָקַב conculcavit, supplantavit. יָדַע novit. (21) נָחָה duxit.

PSALM. LXXVIII.

1 אָזַן *P.* attendit. 2. *f. imp. H.* נָטָה inclinavit. 2. *pl. imp. H.* W. r. 38. p. 166. & r. 34. m. α. p. 136.
2 פָּתַח aperuit. נָבַע scaturivit, eructavit. 1. *f. H.* חִידָה ænigma, sermo oscultus, & acutus. *r.* חוּד ænigmatice loqui. קֶדֶם *m.* antiquitas, æternitas. *r.* קָדַם antevertit, anteivit. (3) יָדַע novit, cognovit. 1. *pl. f. k.* W. r. 37. m. II. p. 159. סָפַר numeravit, enumeravit, annunciavit. 3. *pl. præt. Pyh.*
4 כָּחַד celavit, abscondit. 1. *pl. f. Pih.* דּוֹר *m.* ætas, generatio, homines una ætate & generatione viventes. *r.* דּוּר habitare. אַחֲרוֹן *m.* posterior, posterius, postremum. אַחַר & אַחֲרֵי post, postea. עֱזוּז robur. *r.* עָזַז roboravit. פלא *N.* נִפְלָא mirum, admirabile fuit. *part. N. pl. fœm.*
5 עֵדוּת testimonium. *r.* עוּד *Hiph.* testatus est.
6 יָלַד genuit, generavit, peperit. 3. *pl. f. N.* W. r. 37. annot. 3. p. 165.
7 שׂוּם ponere. כֶּסֶל stultitia. *it.* spes, fiducia. *r.* כָּסַל stultescere, stolidum fieri. שָׁכַח oblitus est. מַעֲלָלִים *m. pl.*

Digitized by Google

m. pl. actiones. *r.* עלל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus est. נָצַר custodivit. 3. *pl. f. k.* W. r. 10. m. II. 3. α. p. 31.

8 סָרַר refractarius fuit. מָרָה rebellis fuit, rebellavit. *part. k.* W. r. 33. 5. p. 129. אָמַן nutrivit. N. firmus, stabilis fuit.

9 נוֹשֵׁק armatus. *r.* נָשַׁק osculatus fuit. רָמָה jecit, projecit, jaculatus fuit. הָפַךְ vertit, avertit. קְרָב prælium, bellum. *r.* קרב appropinquavit, congressus est.

10 מֵאֵן *Pih.* renuit. 3. *pl. præt. P.* יָלַךְ ivit, ambulavit. *inf. k.* W. r. 37. p. 165.

11 שָׁכַח oblitus est. עֲלִילוֹת studia. נִפְלָאוֹת mirabilia. רָאָה vidit. 3. *sing. præt. H.* W. r. 33. annot. I. β. 2. p. 133. & r. 34. m. I. β. p. 138. (12) פֶּלֶא admirabilis, miraculum, mirum, mirabile. *r.* פלא N. mirabile fuit.

13 בָּקַע scidit, diffidit, rupit. עָבַר transivit. יצב *H.* statuit, constituit. 3. *f. H.* נֵד acervus, cumulus. *r.* נוד vagari. (14) נָחָה duxit. 3. *f. H.*

15 שקה *Hiph.* הִשְׁקָה potavit, irrigavit. 3. *f. H.* תְּהוֹם abyssus.

16 נוֹזְלִים *m. pl.* fluenta. *r.* נָזַל fluxit. יָרַד descendit. נָהָר fluvius. (17) יָסַף addidit. 3. *f. H.* מָרָה rebellavit, exacerbavit. *inf. H.* W. r. 33. 4. p. 128. & r. 18. p. 54. צִיָּה siccitas, siccum, locus aridus. *r.* ציה.

18 נָסָה sustulit. *P.* נִסָּה tentavit. 3. *pl. f. P.* W. r. 34. m. I. α. p. 136. שָׁאַל petiit. (19) יָכֹל potuit. 3. *f. k.* עָרַךְ ordinavit, disposuit. *inf. k.* שֻׁלְחָן mensa.

20 נכה *H.* percussit. צוּר rupes. זוּב effluere. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 148. נַחַל vallis, torrens. *r.* נָחַל possedit. שָׁטַף exundavit, inundavit. נָתַן *inf. k.* כּוּן aptare. 3. *f. H.* שְׁאֵר caro, alimentum. *r.* שָׁאַר superfuit. (21) עָבַר transivit. *Hithp.* excanduit. נשק N. נִשַּׂק accensus est. *H.* accendit. (22) אָמַן nutrivit. *H.* credidit. בָּטַח speravit.

23 צִוָּה præcepit. 3. *f. P.* שַׁחַק nubes superior, æther, cœlum. *r.* שָׁחַק contudit. דֶּלֶת ostium, janua. *r.* דלת. פָּתַח aperuit. (24) מטר *H.* הִמְטִיר depluit, pluviam demisit. מָכַל comedit *inf. k.* דָּגָן frumentum.

25 אַבִּיר *m.* robustus. *r.* אבר. צֵידָה viaticum. *r.* צוּד venari. שׂבע שֹׂבַע saturitas. *r.* שָׂבַע saturatus est.

בקע

Digitized by Google

26 נָסַע profectus est. 3.*sing.f.H.*W.r.38.p.166.&r.27.m. III.p.92. קָדִים oriens. *it.* eurus. נָהַג duxit, adduxit. 3.*f.P.* עֹז robur, vis. *r.* עָזַז. תֵּימָן auster, meridies. *r.* ימן. (27) חוֹל arena. *r.* חול parturire. יָם mare. עוֹף avis. כָּנָף ala.

28 נָפַל cecidit. 3.*f.H.* קֶרֶב medium. מַחֲנֶה castra. סָבִיב circuitus. מִשְׁכָּן tabernaculum.

29 אָכַל 3.*f.k.* שָׂבַע saturatus fuit. 3.*f.k.* תַּאֲוָה desiderium. *r.* אָוָה desideravit. בוא 3.*f.H.*

30 זור alienari, premi. 3.*præt.K.* תַּאֲוָה desiderium. *r.* אָוָה. אֹכֶל cibus. פֶּה os.

31 עָלָה ascendit. הָרַג occidit. 3.*f.k.* מִשְׁמָן pinguedo, pingue. *r.* שָׁמַן saginatus est, pinguis fuit. בָּחוּר lectus, electus. *it.* juvenis. *r.* בָּחַר elegit. כָּרַע incurvavit se, procubuit in genua.

32 חָטָא peccavit. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. 3.*præt. H.* פלא *N.* mirabile fuit. *part. pl. fœm.*

33 כָּלָה absolutus, consumtus est. 3.*f.P.* הֶבֶל vanitas. בֶּהָלָה conturbatio, terror. *r.* בהל *N.* turbatus est.

34 הָרַג occidit. דָּרַשׁ quæsivit. שׁוּב reverti. שָׁחַר niger fuit. *Pih.* mane diluculo quæsivit.

35 זָכַר recordatus est. גָּאַל redemit.

36 פָּתָה persuasus, pellectus fuit. 3.*pl.fut.P.* כָּזַב mentitus fuit. 3.*f.P.*

37 כּוּן aptare. *part. N.* בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה comedit, elegit. (38) רַחוּם misericors. *r.* רָחַם dilexit. כִּפֵּר picavit. *P.* expiavit. 3. *fut. P* עָוֹן iniquitas. שׁחת corrupit. 3. *f. H* רָבָה multiplicatus est. שׁוּב reverti. *inf.H.* עוּר evigilare. *H.* excitare.

40 חֵמָה ira. *r.* יָחַם incaluit. מָרָה rebelavit. *H.* irritavit. עָצַב doluit, dolore affecit. יְשִׁימוֹן desolatio, vastitas. *r* יָשַׁם vastatus, desolatus est.

41 נָסָה sustulit. *P.* tentavit. תוה *P.* תָּוָה signavit, circumscripsit, limitavit.

42 פָּדָה redemit. צַר hostis, angustia.

43 שׂוּם ponere. אוֹת signum. מוֹפֵת prodigium. *r.* יָפַת. שָׂדֶה ager.

44 הָפַךְ mutavit. דָּם sanguis. יְאֹר fluvius. נֹזְלִים fluenta.

שׁחת

Digitized by Google

שָׁתָה bibit. 3. *f. k.* (45) שָׁלַח misit. 3 *f P.* עָרוֹב colluvies, mixtura. *r.* עָרַב miscuit. אָכַל comedit. 3 *f. k* צְפַרְדֵּעַ rana. *r.* צָפַר avolavit. שִׁחֵת 2 *f. H.*
46 חָסִיל bruchus. *r.* חסל. יְבוּל proventus. *r.* יבל *H.* attulit. יְגִיעַ labor. *r.* יָגַע laboravit. אַרְבֶּה locusta, locustæ. *r.* רָבָה multus fuit.
47 חָרַג occidit. 3. *f k.* בָּרָד grando. *r.* בָּרַד grandinavit. גֶּפֶן vitis. *r.* גפן. שִׁקְמִים *m* שִׁקְמוֹת *f.* sicomori, arbores. *r.* שקם. חֲנָמַל grando major, lapis glaciatus. *r.* חנם. (48) סָגַר clausit, tradidit. בְּעִיר brutum, jumentum, pecus. *r.* בָּעַר obbrutuit, arsit. מִקְנֶה pecus. רֶשֶׁף pruna, ignita, scintilla. *r.* רשף.
48 חָרוֹן æstus. *r.* חָרָה exarsit עֶבְרָה excandescentia, indignatio. *r.* עָבַר transivit. זַעַם indignatio. *r.* זָעַם indignatus est. צָרָה angustia *r.* צור. מִשְׁלַחַת immissio. *r.* שָׁלַח. מַלְאָךְ angelus. רַע malus
50 פִּלֵּס liberavit. נָתִיב semita. *r.* נתב. חָשַׂךְ cohibuit, subtraxit. מָוֶת mors. *r.* מות mori. חַיָּה vita, bestia. דֶּבֶר pestis. סָגַר clausit.
51 נכה *H.* percussit 3. *f H.* בְּכוֹר primogenitus. רֵאשִׁית primitiæ. און robur, potentia. *r.* אין. אֹהֶל tentorium. (52) נָהַג duxit. 3. *f. P.* עֵדֶר grex. *r.* עָדַר congregavit.
53 נָחָה duxit. 3. *f. H.* בֶּטַח fiducia, secure. פָּחַד timuit. כָּסָה texit.
54 קָנָה acquisivit. 3 *sing. præt. Kal.* W. r. 34. m. II. t. p. 141.
55 גָּרַשׁ expulit. 3. *f. P.* נָפַל cecidit. 3 *f. H.* חֶבֶל corruptio. *it.* funis *it.* pars, portio. *r.* חָבַל pigneratus est. *it.* corrupit. נַחֲלָה hæreditas. שָׁכַן habitavit.
56 עֵדָה testimonium. *r.* עוד *H.* testari.
57 סוּג avertere se, recedere 3 *pl fut. N.* W. r. 36. m II. p. 148. בָּגַד perfidus fuit, prævaricatus est. אָב pater. *pl.* אָבוֹת majores. *r.* אָבָה voluit. הָפַךְ vertit, evertit. קֶשֶׁת arcus. רְמִיָּה fallacia, fraus, dolus. *r.* רָמָה jecit. *P.* fefellit.
58 כָּעַס indignatus est. *H.* defraudavit, irritavit. בָּמָה excelsum, sacellum. *r.* בום. פָּסִיל sculptile. *r.* פָּסַל sculpsit. קִנֵּא zelavit. *H.* הִקְנִיא zelare fecit.

עבר

59 עָבַר transivit. *Hithp.* excanduit. מָאַס sprevit, respuit.
60 נָטַשׁ dimisit, omisit. 3. *sing. fut. Kal.* W. r. 38. p. 166.
מִשְׁכָּן habitaculum. *r.* שָׁכַן habitavit.
61 שְׁבִי captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit. עֹז robur.
תִּפְאֶרֶת ornatus, decus. *r.* פָּאַר ornavit.
63 בָּחוּר juvenis. בְּתוּלָה virgo. *r.* בתל. הָלַל insanivit. *it.*
gloriatus est. 3. *pl. præt. Pih.* W. r. 44. 1. p. 188.
64 אַלְמָנָה vidua. בָּכָה flevit.
65 יָקַץ evigilavit. יָשֵׁן dormiens. *r.* יָשֵׁן dormivit. רָנַן
cecinit. *it.* vociferatus est. *part. Hithp.* W. r. 42. 2.
p. 181. יַיִן vinum.
66 נָכָה 3. *f. H.* צַר hostis. *it.* angustia. *r.* צוּר obsidere, ar-
ctare. (67) שֵׁבֶט tribus.
68 אָהֵב amavit. (69) בָּנָה ædificavit. 3. *f. k.*, רָם altus.
r. רוּם. מִקְדָּשׁ sanctuarium. יָסַד fundavit.
70 עֶבֶד servus. לָקַח 3. *f. k.* מִכְלָה caula. *r.* כָּלָא clausit.
71 עָלוֹת *f. pl.* lactantes. *r.* עול *m.* infantulus. רָעָה pavit.
72 תָּמַם absolutus fuit. תֹּם integritas. לֵבָב cor. תְּבוּנָה
prudentia. *r.* בּין intelligere. כַּף manus. נָחָה de-
duxit. 3. *f. H.*

PSALM. LXXIX.

1 אֱלֹהִים Deus. בּוֹא venire. 3. *præt. k.* גּוֹי gens. נַחֲלָה
possessio. טָמֵא immundus, pollutus fuit. הֵיכָל tem-
plum. קֹדֶשׁ sanctitas. שׂוּם ponere. עִי acervus,
cumulus. *r.* עוה. (2) נְבֵלָה cadaver. *r.* נָבֵל ce-
cidit. מַאֲכָל cibus. עוֹף avis. *r.* עוּף volare. חָסִיד
sanctus, pius. חַיָּה bestia. (3) שָׁפַךְ effudit. דָּם
sanguis. סָבִיב circuitus, circumcirca. קָבַר sepelivit.
4 חֶרְפָּה opprobrium. שָׁכֵן vicinus. *r.* שָׁכַן habitavit. לַעַג
subsannatio. *r.* לָעַג subsannavit. קֶלֶס ludificatio, il-
lusio. *r.* קלס. (5) אָנַף spiravit, iratus fuit.
2. *f. k.* נֵצַח æternitas. בָּעַר arsit. קִנְאָה zelus.
6 שְׁפֹךְ effudit. חֵמָה ira. *r.* יָחַם.
7 נָוֶה habitaculum. *r.* נָוָה habitavit. שָׁמֵם desolatus est.
3. *pl. præt. Hiph.* W. r. 41. m. II. p. 173. & m. V. 1. p. 174.
8 זָכַר meminit. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit.
ראשון

Digitized by Google

רִאשׁוֹן primus. מָהַר dotavit. P. festinavit. imp. P. קִדֵּם antevertit, prævenit. רַחֲמִים misericordiæ. דַּלַּל exhaustus, attenuatus fuit. 1. pl. præt. k.

9 עָזַר juvit, adjuvit. יֶשַׁע & יֵשַׁע m. salus. נצל H. eripuit. imp. H. כִּפֵּר piavit. P. expiavit.

10 יָדַע fut. N. נְקָמָה ultio, vindicta. r. נָקַם ultus est. שָׁפַךְ part. Puh.

11 אֲנָקָה exclamatio, gemitus, clamor. r. אָנַק clamavit. אָסִיר vinctus. גֹּדֶל magnitudo. r. גָּדַל magnus fuit. זְרוֹעַ brachium. יתר H. הוֹתִיר residuum fecit. תְּמוּתָה occisio, mors. r. מוּת mori. שָׁכֵן vicinus. שִׁבְעָה m. septem. dual. שִׁבְעָתַיִם septies, septuplum. חֵיק sinus. חֵרֵף exprobravit. 3. præt. P.

13 מַרְעִית pascuum. r. רָעָה pavit. יָדָה jecit. H. celebravit. 1. pl. f. H. סָפַר enumeravit. תְּהִלָּה laus. r. הָלַל.

PSALM. XXC.

2 רָעָה pavit. part. k. אזן auscultavit. imp. H. נָהַג duxit, adduxit. יפע H. הוֹפִיעַ splenduit, illuxit. imp. H. W. r. 37. m. IV. 2. p. 163.

3 עוּר evigilare. P. עוֹרֵר excitavit. W. r. 36. m. V. p. 156. גְּבוּרָה vis. הָלַךְ imp. k. יְשׁוּעָה, יְשׁוּעָתָה salus.

4 שׁוּב reverti. imp. H. ישע H. servavit. 1. pl. fut. N.

5 עָשַׁן fumavit. תְּפִלָּה oratio. r. פָּלַל.

6 דִּמְעָה lacryma. r. דָּמַע lacrymatus est. שקה H. potavit. 2 f. H. שָׁלִישׁ tribunus, dux. it. triens, triental. r. שָׁלשׁ.

7 שׂוּם 2. f. H. מָדוֹן contentio. r. דּוּן judicare. שָׁכֵן vicinus. אֹיֵב inimicus. לָעַג subsannavit.

8 אוֹר lucere. (9) גֶּפֶן vitis. r. גפן. נָסַע profectus est. H. הִסִּיעַ transtulit, traduxit. גָּרַשׁ expulit. נָטַע plantavit. 2. sing. f. k.

10 פָּנָה vertit, respexit. P. amovit. it. expedivit, paravit. 2. sing. præt. P. W. r. 34. m. II. 2. p. 141. שֵׁרֵשׁ P. radices egit. 2. f. H. שֹׁרֶשׁ radix. מָלֵא plenus fuit.

11 כָּסָה texit, operuit. 3. præt. Pyh. הַר mons. צֵל umbra. r. צָלַל obumbratus est. עָנָף ramus. r. ענף. אֶרֶז m. cedrus. קָצִיר

11 קָצִיר messis. *it.* ramus. *r.* קָצַר messuit. יוֹנֶקֶת ramus tener. *r.* יָנַק suxit.

13 פָּרַץ rupit, dirupit. גָּדֵר maceria, murus. *r.* גָּדַר sepsit. אָרָה carpsit, decerpsit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 34. m. I. *a.* p. 136

14 כרסם *P.* כִּרְסֵם vineam corrupit, suffodit. 3. *ſ. ſ. P.* W. r. 42. I. p. 181. חֲזִיר porcus. *r.* חזר. זִיז splendor. *it.* fera. *r.* זוז. רָעָה pavit. (15) נבט *P.* intuitus est. *imp. H.* גֶּפֶן vitis.

16 כַּנָּה surculus, planta. *r.* כנן. יָמִין dextra. נָטַע plantavit. אָמֵץ robustus fuit. *Pih.* roboravit.

17 שָׂרַף ussit, combussit. *part. Paul* W. r. 44. *s.* p. 188. סְחוּרָה *f.* stercus, expurgamentum. *al.* כָּסַח succidit, excidit. גְּעָרָה increpatio, objurgatio. *r.* גָּעַר increpavit. אָבַד periit. 3 *fut. k.*

19 סוּג avertere, recedere. I. *sing. fut. Kal.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. חָיָה vixit. *P.* in vita conservavit. קָרָא vocavit, invocavit.

20 שׁוּב reverti. אור lucere. *H.* illuminare. ישע *H.* servavit. I. *f. N.*

PSALM. XXCI.

2 רָנַן cantavit. *imp. H.* עֹז robur. *r.* עָזַז. רוע *H.* clanxit. (3) נָשָׂא tulit, extulit. 2. *pl. imp. k.* W. r. 38. annot. I. p. 164. זִמְרָה cantus. נָתַן dedit. תֹּף tympanum. *r.* תָּפַף pulsavit, tympanizavit. כִּנּוֹר cithara. נָעִים amœnus, jucundus. *r.* נָעֵם amœnus fuit. נֶבֶל nablium. (4) תָּקַע fixit. *it.* clanxit. חֹדֶשׁ mensis, novilunium. שׁוֹפָר tuba, buccina. *r.* שָׁפַר pulcher fuit. כֶּסֶא, כֶּסֶה *m.* feria stativa, tempus statutum. *r.* כָּסַס numeravit. חַג festum.

5 חֹק statutum. *r.* חָקַק decrevit.

6 עֵדוּת testimonium. *r.* עוד *H.* testari. שׂוּם ponere. יָצָא exiit. שָׂפָה labium. יָדַע cognovit.

7 סוּר recedere. I *præt. H.* סֵבֶל onus. *r.* סָבַל bajulavit. שְׁכֶם humerus, dorsum. *r.* שכם. כַּף manus. דּוּד calathus. *it.* ahenum. עָבַר transiit.

8 צָרָה angustia. קָרָא vocavit. חָלַץ exuit, eruit, liberavit. I. *f. P.* עָנָה exaudivit. סֵתֶר absconsio. רַעַם toni-

tonitru. בָּחַן probavit, examinavit. 1.*f.k.* מְרִיבָה lis. *r.* רוב.
9 עוד *H.* הֵעִיד testatus fuit. (10) אֵל Deus. זָר alienus. *r.* זור. שָׁחָה incurvavit se. נֵכָר alienus.
11 עָלָה ascendit. *part. H.* רָחַב dilatatus est. *H.* dilatavit. *imp. H.* מָלֵא plenus fuit. 1.*f.P.*
12 אָבָה voluit, concupivit, propensus fuit.
13 שְׁרִירוּת *f.* aspectus, contemplatio, speculatio. *r.* שרר. הָלַךְ 3.*f.k.* מוֹעֵצוֹת *f. pl.* consilia; consultationes. *r.* יָעַץ consuluit. (14) לוּ utinam. דֶּרֶךְ via. הָלַךְ ivit. (15) מְעַט parum. כנע *H.* הִכְנִיעַ humiliavit, depressit. 1.*f.H.* צַר hostis. שוב 1.*f.H.* יָד manus.
16 שָׂנֵא odit. *part. P.* כָּחַשׁ mentitus fuit. 3.*pl.fut.P.* W. r. 30. m. I. p. 101. עֵת tempus.
17 אָכַל comedit. *H.* cibavit. 3 *f. H.* חִטָּה triticum. *r.* חָנַט condidit. צוּר rupes. דְּבַשׁ mel. שָׂבַע saturatus est.

PSALM. XXCII.

1 יצב *N.* stetit. עֵדָה cœtus. *r.* יָעַד condixit. שָׁפַט judicavit. (2) עָוֶל iniquitas. רָשָׁע impius. נָשָׂא tulit. (3) דַּל miser. *r.* דָּלַל attenuatus est. יָתוֹם pupillus. *r.* יתם. רָשׁ pauper. *r.* רוש pauperari. צָדַק justus fuit.
4 פָּלַט evasit. נָצַל evasit. *imp. H.*
5 חֲשֵׁכָה *f.* tenebræ, obtenebratio. *r.* חָשַׁךְ obscurus fuit. בּוּן intelligere. 3. *f. H.* הָלַךְ ivit. מוט moveri. מוֹסָדוֹת fundamenta. *r.* יָסַד fundavit.
7 מוּת mori. שַׂר princeps. נָפַל cecidit.
8 קוּם surgere. נָחַל possedit.

PSALM. XXCIII.

2 דֳּמִי silentium. *r.* דָּמָה similis fuit. *it.* siluit חָרַשׁ aravit. *it.* siluit, surdum egit. שָׁקַט quievit, quietus fuit.
3 אוֹיֵב inimicus. הָמָה tumultuatus fuit. 3.*f.k.* שָׂנֵא odit.
4 עָרַם callide egit, astu usus est. סוֹד arcanum. *r.* סוד. יָעַץ consuluit. *N. r.* נוֹעַץ. צָפוּן reconditum. *r.* צָפַן recondi-

condidit. (5) כחר *P.& H.* הִכְחִיר celavit, exſci-
dit. זָכַר recordatus eſt. (6) כָּרַת exſcidit, præ-
cidit. (7) אֹהֶל tentorium. (8) יָשַׁב habitavit.
9 לָוָה mutuatus eſt. *N.* adhæſit. (10) עָשָׂה fecit. נַחַל tor-
rens. (11) שמר *H.* הִשְׁמִיד perdidit. 3. *pl. præt. N.*
דֹּמֶן ſtercus, fimus. *r.* דמן.
12 שׁוּת ponere. *imp. H.* נָדִיב *m.* voluntarius. *it.* princeps.
נְסִיכִים principes, præfecti. *r.* נָסַךְ fudit.
13 יָרַשׁ hæreditavit. 1. *f. k.* נָוֶה habitaculum. *r.* נָוָה habi-
tavit. (14) גַּלְגַּל orbis, turbo. *al.* feſtuca, pipula,
palea. *r.* גָּלַל volvit. קַשׁ ſtipula, ſtramen. *r.* קָשַׁשׁ
excuſſit. (15) אֵשׁ ignis. בָּעַר arſit. יַעַר ſilva.
לֶהָבָה flamma. *r.* להב. לָהַט arſit, flammavit. *P.* accen-
dit. הַר mons. (16) רָדַף perſecutus eſt. סַעַר
turbo, procella. *r.* סָעַר procelloſus fuit. סוּפָה tur-
bo. *r.* סוּף deficere. בָּהַל *P.* turbavit.
17 מָלֵא plenus fuit. קָלוֹן vilitas, ignominia. *r.* קָלָה aſſa-
vit. *N.* vilis fuit. בִּקֵּשׁ quæſivit. 3. *f. P.*
18 בּוֹשׁ pudefieri. בהל *N.* נִבְהַל turbatus eſt. חָפֵר fo-
dit. *H.* erubuit. אָבַד periit. 3. *pl. f. k.*

PSALM. XXCIV.

2 יָדִיד dilectus. *pl. fœm.* יְדִידוֹת dilecta, amabilia. *r.* יָדַד
jecit. מִשְׁכָּן habitaculum. *r.* שָׁכַן habitavit.
3 כָּסַף appetivit, expetivit. *N.* נִכְסַף deſiderio affectus eſt.
כָּלָה conſumtus eſt. *it.* anxie expectavit. חָצֵר atrium,
r. חצר. רִנֵּן cecinit. 3. *f. P.*
4 צִפּוֹר avis. מָצָא invenit. דְּרוֹר libertas. *it.* hirundo.
r. דרר. קֵן nidus. *r.* קָנַן. שׁוּת ponere. אֶפְרֹחִים pul-
li avium. *r.* פָּרַח pullulavit. מִזְבֵּחַ altare.
5 אַשְׁרֵי beatitudines. יָשַׁב habitavit. הָלַל inſanivit. *P.*
laudavit. (6) עֹז robur. *r.* עָזַז. מְסִלָּה via trita,
ſtrata. *r.* סָלַל aggeravit. (7) עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק
profundus fuit. בָּכָא morus. *al.* fletus. *r.* בָּכָה flevit.
מַעְיָן fons. שׁוּת ponere. 3. *f. H.* בְּרָכָה benedictio.
עָטָה operuit. מוֹרֶה pluvia. *it.* doctor. *r.* יָרָה jecit. *H.*
docuit. (8) הָלַךְ 3. *pl. f. k.* חַיִל vis, virtus. רָאָה 3. *f. N.*
9 תְּפִלָּה oratio. אָזַן auſcultavit. *imp. H.*

10 מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן. נִבַּט intuitus est. מָשִׁיחַ unctus. *r.* מָשַׁח unxit. (11) חָצֵר atrium. בָּחַר elegit. ספף *Hithp.* הִסְתּוֹפֵף in limine fuit. W. r. 28. m. III. 1. p. 96. דוּר & דּוּר habitare. אֹהֶל tentorium. רֶשַׁע improbitas. *r.* רָשַׁע improbus fuit.
12 חֵן gratia. כָּבוֹד gloria. מָנַע inhibuit, denegavit, subtraxit. 3. *sing. fut. k.* W. r. 23. m. III. p. 83. תָּמִים integer, integritas. (13) בָּטַח confisus est.

PSALM. XXCV.

2 רָצָה voluit, bene voluit. 2. *sing. præt. Kal.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. שׁוּב reverti. 2. *sing. præt. K.* W. r. 36. m. I. annot. 1. p. 147. שְׁבוּת captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit. *al.* reditus *ex r.* שׁוּב reverti.
3 נָשָׂא 2. *præt. K.* כָּסָה obtexit. 2. *præt. K.*
4 אָסַף collegit. *it.* retraxit, abstulit. עֶבְרָה excandescentia, indignatio. *r.* עָבַר transivit. שׁוּב 2. *præt. H.* חָרוֹן ira. אַף ira. (5) יֶשַׁע salus. פּוּר disrumpi. *H.* הֵפִיר fregit, irritum fecit. *imp. H.* W. r. 36. m. II. p. 149. & annot. I. p. 151. כַּעַס indignatio.
6 אָנַף spiravit, iratus fuit. מָשַׁךְ traxit, protraxit. דּוֹר generatio. (7) חָיָה 2. *f. P.* שָׂמַח lætatus est. 3. *f. k.* רָאָה *imp. H.* חֶסֶד gratia.
9 חָסִיד benignus, pius. כֶּסֶל, כִּסְלָה stultitia. *r.* כָּסַל stultus factus fuit. (10) קָרוֹב propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit. יָרֵא timens. שָׁכַן habitavit. כָּבוֹד gloria. (11) פָּגַשׁ occurrit. נָשַׁק osculatus, deosculatus fuit. (12) צָמַח pullulavit, germinavit. שקף *N.* נִשְׁקַף spectavit, prospectavit. יְבוּלָה proventus. הָלַךְ ivit. 3. *f. P.* שׂוּם ponere. 3. *f. H.* פַּעַם ictus, pulsus, vice. פְּעָמִים incessus, ingressus, pedes.

PSALM. XXCVI.

1 תְּפִלָּה oratio. *r.* פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. נָטָה inclinavit. *imp. H.* אֹזֶן auris. עָנָה respondit, exaudivit. *P.* afflixit. עָנִי pauper. אֶבְיוֹן egenus.

2 שמר custodivit. *imp. k.* W. r. 48. m. IV. p. 227. ישע *H.* servavit. *imp. H.* בטח confisus est.

3 חנן gratiosus fuit. *imp. k.*

4 שמח lætatus est. *imp. P.* נשא 1. *f. k.*

5 סלח condonator. *r.* סלח condonavit, remisit. קרא invocavit. (6) אזן auscultavit. *imp. H.* קשב auscultavit. *imp. H.* תחנונים *m.* תחנונות *f.* precationes. *r.* חנן gratiam fecit. *Hithp.* precatus fuit.

7 צרה angustia. *r.* צור. מעשה opus.

8 עשה 2. *præt. k.* (9) בוא 3 *f. K.* שחה 3. *f. Hithp.* כבד gravis. *it.* honoratus est. *P.* honoravit.

11 ירה jecit. *H.* docuit. *imp. H.* דרך via. הלך ivit. 1. *f. P.* אמת veritas. יחד adunatus fuit. *imp. P.* יראה timor.

12 ידה jecit. *H.* confessus est. 1. *f. H.* כבד gravis fuit. *it.* honoratus fuit. (13) נצל 2. *præt. H.* שאול infernus. תחתי inferior. *fœm.* תחתיה. *r.* תחת sub.

14 זד superbus, arrogans. *r.* זוד superbire. קום surgere. עדה cœtus. *r.* יעד condixit. עריץ violentus, tyrannus. *r.* ערץ violenter egit. בקש quæsivit. שום 1. *pr. k.*

15 רחום misericors. חנון gratiosus. ארך longitudo. אף facies. חסד benignitas. אמת veritas, fides.

16 פנה respexit. חנן *imp. k.* נתן *imp. k.* עז robur. עבד servus. ישע *H.* servavit. אמה ancilla, serva. *r.* אמה. (17) עשה *imp. k.* אות signum. שנא odit. בוש pudefieri. עזר juvit. נחם consolatus est.

PSALM. XXCVII.

1 יסוד *m.* יסודה *f.* fundatio, fundamentum. *r.* יסד fundavit. הרר mons. *r.* הרר.

2 אהב dilexit. שער porta. משכן habitaculum.

3 נכבד honoratus, honorabilis. *r.* כבד gravis fuit. *P.* honoravit. דבר *part. Püh.*

4 זכר memoravit. ילד genuit. *præt. Pyh.*

5 כון aptare. *P.* firmare, stabilire. 3. *sing. fut. P.* W. r. 36. m. V. p. 156.

6 ספר narravit, numeravit. כתב scripsit, descripsit.

שור

17 שׁוּר canere, cantare. *part.k.*W.r.36.m.I.p.146. חָלַל perforatus est. *it.* saltavit, tripudiavit. *P.* profanavit. מַעְיָן fons.

PSALM. XXCVIII.

1 מַחֲלַת vid. Ps. LIII, 1. עָנָה respondit. *inf.P.* מַשְׂכִּיל didascalicum. (2) יְשׁוּעָה salus. צְעָקָה clamor.
3 תְּפִלָּה oratio. נָטָה inclinavit. רִנָּה cantus. *r.* רָנַן. שָׂבַע satur fuit. נָגַע tetigit. 3.*pl.prær.H.*W.r.38.p.166.
5 חָשַׁב cogitavit. *N.* reputatus est. יָרַד descendit. באר & בור fovea. *r.* בָּאַר *P.* declaravit. אֱיָל fortitudo, virtus *r.* איל. (6) מֵת mortuus. *r.* מות mori. חָפְשִׁי liber, manumissus. חָלָל confossus. שָׁכַב cubuit, concubuit. קֶבֶר sepulchrum. *r.* קָבַר sepelivit. זָכַר meminit. גָּזַר secuit, abscidit.
7 שׁוּת ponere. מַחְשָׁךְ tenebræ, tenebricosus locus. *r.* חָשַׁךְ obscurus fuit. מְצוּלָה profundum, profunditas *r.* צול.
8 סָמַךְ nixus, innixus fuit. חֵמָה *f* æstus iræ. *r.* יָחַם caluit. מַשְׁבֵּר matrix. *pl.* מִשְׁבָּרִים fluctus. *r.* שָׁבַר fregit. עָנָה respondit. *P.* afflixit.
9 רָחַק procul abfuit. יָדַע scivit, novit. *part. Pyh.* מְיֻדָּע familiaris. שׁוּת ponere. תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile est. כָּלָא clausit. *part. Pah.* יָצָא 1.*f.k.* (10) עַיִן oculus. דָּאַם doluit, mœstus fuit. עֳנִי afflictio, paupertas. *r.* עָנָה. קָרָא vocavit, invocavit. שָׁטַח expandit. כַּף manus.
11 פֶּלֶא mirum, miraculum. *r.* פלא *N.* mirum est. רָפָה & רָפָא superbus, gigas. *pl.* רְפָאִים gigantes. *it.* mortui. *r.* רָפָה remisit. קוּם 3.*pl.f.k* ירה jecit. *H.* celebravit.
12 סָפַר enarravit. 3.*f.Pyh.* קֶבֶר sepulchrum. חֶסֶד gratia. אֱמוּנָה fides. אֲבַדּוֹן perditio. *r.* אָבַד periit.
13 יָדַע 3.*f.N.* חֹשֶׁךְ tenebræ. צְדָקָה justitia. נְשִׁיָּה oblivio. *r.* נָשָׁה oblitus fuit.
14 שׁוַע vociferari. קָדַם antevertit, anteivit.
15 זָנַח deseruit, abjecit. סָתַר abscondidit. 2.*f.N.*
16 גָּוַע expiravit. נֹעַר pueritia, infantia, juventus, excussio. *r.* נָעַר excussit. נָשָׂא tulit. אֵמִים & אֵימִים

Digitized by Google

m. pl. terrores. *r.* אים. פון animi pendere, dubium esse. 1 *f. f. k.* W. r. 36, m. I. p. 146. & annot. I. p. 151.

17 עָבַר transiit. חָרוֹן excandescentia. *r.* חָרָה exarsit. בעותים terrores, conturbationes. *r.* בָּעַת perterruit. צָמַת excidit, succidit.

18 סָבַב circumdedit. נקף *H.* הִקִּיף ambivit, circuivit.

19 רָחַק longe abfuit. רֵעַ socius. יָדַע scivit. *part. Pyh.* מַחְשָׁךְ tenebræ, obscuritas.

PSALM XXCIX.

1 מַשְׂכִּיל didascalicum. *r.* שָׂכַל.

2 חֶסֶד gratia. שׁוּר canere. 1. *f. H.* דּוֹר generatio. יָדַע novit. 1. *f. H.* אֱמוּנָה fides. פֶּה os.

3 בָּנָה ædificavit. 3 *f. N.* כּוּן aptare 2. *f. H.*

4 כָּרַת excidit, pepigit. בָּחִיר electus. *r.* בָּחַר elegit. שבע *N.* נִשְׁבַּע juravit.

5 כִּסֵּא solium, thronus. (6) יָדָה jecit. *H.* celebravit. פֶּלֶא mirabile. קָהָל cœtus.

7 שַׁחַק æther, cœlum. *r.* שָׁחַק contudit. עָרַךְ ordinavit. *i.* æstimavit, comparavit. 3. *sing. fut. k.* דָּמָה similis, assimilatus fuit. בֵּן filius. אֵלִים dii.

8 עָרַץ violenter egit, expavit, consternatus est. *N.* formidabilis fuit. *part. N.* סוֹד arcanum. יָרֵא timuit. *part. N.*

9 חָסִין robustus. *r.* חסן. סָבִיב circuitus.

10 מָשַׁל dominatus est. גֵּאוּת fastus, elatio, superbia. *r.* גָּאָה superbivit. נָשָׂא tulit. *inf. K. irreg.* W. r. 38. p. 167. גַּל cumulus. *it.* scaturigo, fluctus. *r.* גָּלַל volvit. שָׁבַח laudavit. *it.* compescuit, repressit.

11 דָּכָא attrivit, contrivit. חָלָל confossus. זְרוֹעַ brachium. עֹז robur. פִּזַּר dispersit. אֹיֵב inimicus.

12 תֵּבֵל orbis. מְלֹא plenitudo. *r.* מָלֵא impletus est. *P.* implevit. יָסַד fundavit

13 צָפוֹן aquilo. יָמִין dextra, meridies. בָּרָא creavit. רָנַן cecinit.

14 גְּבוּרָה robur, potentia, virtus. *r.* גָּבַר valuit. עָזַז roboravit. 2. *sing. fut. K.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174. רוּם altum esse, tolli. 3. *f. k.*

15 מָכוֹן basis, sedes. *r.* כּוּן aptare. כִּסֵּא thronus, solium.

Digitized by Google

קָדַם antevertit, anteivit. (16) אַשְׁרֵי beatitudines. יָדַע scivit. תְּרוּעָה clangor. r. רוע H. clanxit. אור lux. הָלַךְ ivit.

18 גּיל exultare. 3.f. H. רום 3.f.k.

19 תִּפְאֶרֶת ornatus. r. בֵּאֵר. עֹז robur. רָצוֹן voluntas. beneplacitum. קֶרֶן cornu.

20 מָגֵן clypeus. מֶלֶךְ rex. (20) חָזוֹן visio. חָסִיד benignus, pius. שָׁוָה æquatus fuit. P. posuit, composuit, 1. sing. præt. P. W. r. 34. m. II. 2. p. 141. עֵזֶר auxilium. גִּבּוֹר fortis. רום 1. præt. H. בָּחוּר juvenis.

21 מָצָא invenit. עֶבֶד servus. שֶׁמֶן oleum. קֹדֶשׁ sanctitas. r. קָדַשׁ. מָשַׁח unxit. (22) כּוּן parare, firmare. זְרוֹעַ brachium. אָמֵץ robustus fuit. P. roboravit. 2.f. P. (23) נשא H. decepit, seduxit. עַוְלָה iniquitas, perversitas. r. עָוַל inique egit. עָנָה respondit, afflixit. (24) כָּתַת tudit, contudit. 1. f. præt. k. צַר hostis. שָׂנֵא odit. part. P. נָגַף cecidit, percussit. 1. f. k. (25) אֱמוּנָה fides, fidelitas. חֶסֶד benignitas. (26) שׂוּם ponere. 1. præt. k. נָהָר fluvius. (27) קָרָא vocavit, invocavit. יְשׁוּעָה salus. (28) כָּבוֹד gloria. נָתַן 1.f.k. עֶלְיוֹן altus, excelsus. (29) שָׁמַר custodivit. חֶסֶד gratia. בְּרִית fœdus. אָמַן nutrivit. Niph. stabile fuit. part. fœm. N. (30) שׂוּם ponere. עַד æternitas. זֶרַע semen. (31) עָזַב reliquit. תּוֹרָה lex. r. ירה. מִשְׁפָּט judicium. יָלַךְ 3.f.k.

32 חֹק statutum. חָלַל perforatus est. P. profanavit.

33 שֵׁבֶט virga. r. שבט. פֶּשַׁע prævaricatio. נֶגַע plaga. עָוֹן peccatum. (34) פּוּר disrumpi. H. fregit, irritum fecit. 1.f.f.H. W. r. 36. m. III. p. 149. & ann. I. p. 151. שָׁקַר mentitus est, fallaciter egit, vel dixit.

35 מוֹצָא exitus, pronunciatum. שָׂפָה labium. שָׁנָה iteravit. Pih. mutavit. 1. sing. f. P. W. r. 33. 2. p. 126.

36 שׁבע N. juravit. כָּזַב mentitus fuit.

37 שֶׁמֶשׁ sol. נֶגֶד coram. (38) יָרֵחַ luna. כּוּן aptare. עֵד testis. שַׁחַק nubes, cœlum. נֶאֱמָן fidelis.

39 זָנַח deseruit, dereliquit. מָאַס sprevit, repudiavit. עָבַר transivit. Hithp. excanduit, ira percitus fuit.

Digitized by Google

מָשִׁיחַ messias. (40) נֵאַר detestatus est. 2. *sing. præt.* P. W. r. 7. m. III. p. 14. נֵזֶר *m.* nazireatus. *it.* coma, coronamentum.

41 פָּרַץ disrupit. גְּדֵרָה maceria, murus, sepes. *r.* גָּדַר sepsit. מִבְצָר munitio. *r.* בָּצַר præcidit. *P.* munivit. מְחִתָּה terror, consternatio. *r.* חָתַת fractus, consternatus fuit.

41 שָׁסַס diripuit, deprædatus est. 3. *pl. præt.* K. חֶרְפָּה opprobrium. שָׁכֵן vicinus.

43 רוּם altum esse. *H.* extulit. 2. *præt. H.* יָמִין dextra. צָר hostis. שָׂמַח lætatus est.

44 שׁוּב 2. *f. k.* צוּר rupes. *it.* acies, acumen, *sc. cultri vel gladii.* *r.* צוּר obsidere. חֶרֶב gladius. קוּם 1. *pr. H.*

45 שָׁבַת quievit, cessavit. טֹהַר & מְטֹהָר *f.* mundities, nitor. *r.* טָהֵר mundus fuit. מָגַר detrusit, dejecit.

46 קָצַר abbreviatus, imminutus fuit. עֲלוּמִים adolescentia, *r.* עלם *N.* latitavit. עָטָה operuit, obvelavit. 2. *sing. præt. H.* W. r. 34. m. II. 2 p. 141. & r. 30. m. II. 1. p. 102. בּוּשָׁה pudor. *r.* בּוּשׁ erubescere.

47 סָתַר latuit. 2. *f. N.* בָּעַר arsit. אֵשׁ ignis. חֵמָה ira.

48 זָכַר memoravit. חֶלֶד ævum, tempus. *r.* חלד. שָׁוְא vanitas. (49) בָּרָא creavit. מָלַט eripuit. 3. *fut. P.*

50 רִאשׁוֹן primus, prior. שָׁבַע *N.* juravit.

51 זָכַר meminit. חֶרְפָּה opprobrium. נָשָׂא *inf. k.* חֵיק sinus, gremium. *r.* חיק.

52 חֵרֵף probris affecit. עָקֵב calx. *pl.* עקבים *m.* עקבות *f.* vestigia. *r.* עָקַב calcavit, supplantavit.

PSALM. XC.

1 תְּפִלָּה oratio. *r.* פלל. מָעוֹן habitaculum. דּוֹר generatio. (2) הַר mons. יָלַד genuit. חִיל parturire. *P.* חולל formavit. 3. *s. f. P.* W. r. 36. m. V. p. 156. תֵּבֵל orbis.

3 שׁוּב 2. *f. H.* דַּכָּא contritus. *r.* דָּכָא attrivit.

4 אֶתְמוֹל heri, ante. *r.* תמל. אַשְׁמוּרָה custodia, vigilia. *r.* שָׁמַר custodivit. (5) זָרַם inundavit. שֵׁנָה somnus. *r.* יָשֵׁן dormivit. חָצִיר gramen, fœnum. *r.* חצר. חָלַף mutavit. *it.* præteriit. 3. *f. k.*

צוּץ

Digitized by Google

6 צִיץ vel צִיץ floruit, efloruit. 3.*f.H.*W.r.36.m.III.p.148. annot.I.p.141. מוּל circumcidere. 3.*f.P.*W.r.36. m.V.p.156. יָבֵשׁ aruit, exaruit.
7 כָּלָה consumtus est. 1.*pl. præt. k.* W.r.34.m.II.2.p.141. חֵמָה ira. *r.* יָחַם incaluit. בָּהַל *N.* נִבְהַל perturbatus fuit. (8) שׁוּת ponere. עֲלוּמִים *m. pl.* adolescentia. *it.* absconditum. *r.* עלם *N.* absconditum est. מָאוֹר luminare. (9) פָּנָה vertit, respexit. עֶבְרָה excandescentia, indignatio. *r.* עָבַר transivit. כָּלָה 1. *præt. P.* שָׁנָה annus. הֶגֶה meditatio, sermo. *r* הָגָה meditatus est.
10 גְּבוּרָה robur, potentia. *r.* גָּבַר valuit. רֹהַב robur, excellentia, fastus. *r.* רָהַב extulit, roboravit. עָמָל labor, molestia. *r.* עָמַל laboravit. אָוֶן iniquitas. גוּז abscindere, avellere. *it.* transire. חִישׁ cito, celeriter. *r.* חוּשׁ festinare. עוּף volare, avolare. 1. *pl. f. K.* W.r. 36.m.I.p.146. & annot. I.p.151. (11) יָדַע novit. *part. K.* עֹז robur, fortitudo. אַף facies. יִרְאָה timor.
12 מָנָה numeravit. *inf. K.* W.r.33.4.p.128. יָדַע *imp. H.* בּוֹא 1.*f. H.* חָכְמָה sapientia. *r.* חָכַם sapiens fuit.
13 נִחַם consolatus est. *imp. N.* עֶבֶד servus.
14 שָׂבַע satur fuit. *imp P.* חֶסֶד gratia. רָנַן cecinit. שָׂמַח lætatus est. (15) יוֹם dies. *pl.* יָמִים & יְמוֹת. עָנָה respondit, affixit. (16) רָאָה 3.*f. N.* פֹּעַל opus. *r.* פָּעַל operatus est. W.r.29.m.I.3.p.100. הָדָר honor, decor. *r.* הָדַר honoravit.
17 נוֹעַם amœnitas, jucunditas. *r.* נָעַם amœnus fuit. מַעֲשֶׂה opus. כּוּן aptare. *P.* firmare, stabilire. *imp. P.*

PSALM. XCI.

1 יָשַׁב habitavit. סֵתֶר absconsio, latibulum. *r.* סָתַר latuit. עֶלְיוֹן altissimus. צֵל umbra. שַׁדַּי vid. Gen. 17,1. לוּן pernoctare. 3. *sing. f. Hithp.* W.r.36.m.V.p.156.
2 מַחְסֶה spes. מָצוּר & מְצוּר *m.* מְצוּדָה *f.* rete. *al.* præsidium. vid. צוּר & מצר. בָּטַח confisus est. (3) נצל *H.* eripuit. 3.*f. H.* פַּח laqueus. *r.* פּוּחַ afflare. *it.* illaqueare. יָקוּשׁ auceps. *r.* יָקשׁ laqueum tetendit. דֶּבֶר pestis, mors.

מָוֶת mors. r. דָּבַר locutus est. הַוָּה ærumna, pravitas. r. הָוָה extitit. it. decidit. (4) אֶבְרָה penna, ala. r. אבר. סָכַךְ texit, obtexit. 3. f. f. Hiph. W. r. 41. m. I. p. 172. & m. V. p. 174. כָּנָף ala. חָסָה confugit, speravit, confisus est. צִנָּה f. clypeus, scutum. r. צָנַן. סֹחֵרָה parma. r. סָחַר circuivit, negotiatus est. אֱמֶת veritas.
5 יָרֵא timuit. פַּחַד pavor. חֵץ sagitta. עוּף volare. 3. sing. fut. k. W. r. 36 m. I. p. 146 & ann. 1. p. 151.
6 אֹפֶל caligo. r. אפל. הָלַךְ 3. f. k. קֶטֶב successio, mors. exitium. r. קטב. שָׁדַד vastavit. 3. sing. fut. K. W. r. 41. m. I. p. 172. & m. V. p. 174. צָהֳרַיִם m. d. meridies.
7 נָפַל cecidit. צַד latus. r. צדד. W. r. 46. m. II. not. p. 204. רְבָבָה myrias. r. רָבַב. יָמִין dextra. נָגַשׁ accessit.
8 נבט H. הִבִּיט intuitus est. שִׁלֻּמָה retributio. r. שָׁלַם integer fuit. P. retribuit. רָאָה 2. f. k.
9 שׂוּם ponere. 2. præt. k. מָעוֹן m. habitatio. r. עון habitare.
10 אָנָה mœstus fuit. P obvenire, occurrere. 3. sing. fut. P. נֶגַע plaga. r. נָגַע tetigit. קָרַב appropinquavit. אֹהֶל tentorium. (11) מַלְאָךְ angelus. צִוָּה præcepit. 3. f. P. שָׁמַר custodivit. דֶּרֶךְ via.
12 כַּף manus. נָשָׂא 3. fut. Kal. נָגַף cecidit, percussit. 2. sing. fut. K. W. r. 38. p. 166. אֶבֶן lapis. רֶגֶל pes.
13 שַׁחַל leo ferox. r. שחל. פֶּתֶן aspis. r. פתן. דָּרַךְ calcavit. רָמַס calcavit, conculcavit. כְּפִיר m. leo juvenis. תַּנִּין m. draco, balæna.
14 חָשַׁק amavit. it. desideravit. פָּלַט evasit, effugit. P. liberavit. שָׂגַב exaltatus fuit. P. exaltavit.
15 קָרָא invocavit. עָנָה exaudivit. צָרָה angustia. חָלַץ exuit, extraxit. כָּבֵד gravis fuit. P. honoravit.
17 אֹרֶךְ longitudo. שָׂבַע saturatus fuit. רָאָה 1. fut. H. יְשׁוּעָה salus.

PSALM. XCII.

2 יָדָה Jecit. Hiph. confessus est. inf. H. W. r. 33. 4. p. 128. & r. 37. m. IV. 2. p. 163. זָמַר amputavit. P. psallit. עֶלְיוֹן altissimus.

3 נגד *H.* indicavit. *inf. Hiph.* חֶסֶד gratia. אֱמוּנָה fides, לֵיל nox.

4 עָשׂוֹר decem. *it*, decachordum. *r.* עָשַׂר decimavit. הִגָּיוֹן *m.* meditatio. *r.* הָגָה meditatus est.

5 שָׂמַח lætatus est. פֹּעַל opus. מַעֲשֶׂה opus. רָנַן cecinit. (6) עָמַק profundus est. מַחֲשָׁבָה cogitatio.

7 בַּעַר *m.* brutus, bardus. כְּסִיל stultus, stolidus. *r.* כָּסַל stultus factus fuit. בִּין intelligere.

8 פָּרַח floruit, germinavit. צִיץ *H.* floruit. שׁמד *N.* נִשְׁמַד perditus est. עַד, עֲדֵי æternitas.

9 מָרוֹם altus. *r.* רוּם. (10) אָבַד periit. 3.*f.k.* פָּרַד separavit, disjunxit.

11 רָם altum esse. ראם & רֵים monoceros. קֶרֶן cornu. בָּלָה inveteratus est, consenuit. *inf* P.W.r.33.4 p.128. *al.* בָּלַל confudit, miscuit. 1. *præt. k.* רַעֲנָן virens, viridis. *r.* רען.

12 נָבַט vidit. 3.*f. H.* שׁוּר hostis. קָם adversarius. *r.* קוּם. מֵרַע malignus. *r.* רוּעַ malum esse.

13 תָּמָר palma. פָּרַח floruit. אֶרֶז cedrus. *r.* ארז. שָׂגָא crevit, multiplicatus est. 3.*f.k.*W.r.31.m.I.2 p.108.

14 שָׁתַל plantavit. חָצֵר atrium.

15 נוּב provenire, progerminare. שֵׂיב, שֵׂיבָה canities, senium. *r.* שׂוּב canescere. דָּשֵׁן pinguis. *r.* דָּשַׁן saginatus, pinguis fuit. (16) נגד *H.* indicavit. יָשָׁר rectus. צוּר rupes. עַוְלָה & עֹלָתָה iniquitas, perversitas. *r.* עָוַל perverse egit.

PSALM. XCIII.

1 גֵּאוּת fastus, elatio. *it.* majestas. *r.* גָּאָה altus fuit. לָבַשׁ induit. אָזַר cinxit, accinxit. כּוּן aptare. 3.*f.N.* & sq. *part. N.* תֵּבֵל orbis. מוּט moveri, dimoveri.

2 כִּסֵּא thronus.

3 נָשָׂא tulit. נָהָר fluvius. קוֹל vox. דֳּכִי contritio, fluctus. *r.* דָּכָא attrivit, contrivit.

4 אַדִּיר magnificus, validus. *r.* אדר. מִשְׁבָּר matrix. *plur.* מִשְׁבָּרִים fluctus. *r.* שָׁבַר fregit.

5 עֵדוּת testimonium. *r.* עוּד *H.* testari. אָמַן nutrivit. *N.* firmus

Digitized by Google

firmus fuit. *H.* credidit. אוה *P.* desideravit. *N.*
נָאוָה desiperabile, pulchrum fuit. אֹרֶךְ longitudo.

PSALM. XCIV.

1 נְקָמָה ultio, vindicta. *r.* נָקַם ultus est. יפע *H.* הוֹפִיעַ
splenduit. (2) נָשָׂא tulit. שָׁפַט judicavit. שׁוּב
imp. H. גְּמוּל retributio. *r.* גָּמַל retribuit, rependit.
גֵּאֶה excellens, elatus, superbus. *r.* גָּאָה altus fuit.
3 רָשָׁע impius. עָלַז exultavit, gestivit.
4 נָבַע eructavit, scaturivit. 3. *pl. f. H.* W. r. 38. p. 166.
עָתָק durum. אָמַר dixit. *Hitbp.* verbis prædicavit, *vel*
exaltavit se. פָּעַל operatus est. אָוֶן iniquitas.
5 דָּכָא contrivit. 3 *f. P.* נַחֲלָה possessio. עָנָה respondit,
afflixit. 3 *f. P.* (6) אַלְמָנָה vidua. *r.* אלם *N.* ob-
mutuit. גֵּר peregrinus. *r.* גּוּר. הָרַג occidit.
יָתוֹם pupillus. רָצַח occidit.
7 בִּין intelligere. 3. *f. H.* & seq. *imp. H.* (8) בָּעַר arsit, ob-
brutuit. *part. k.* כְּסִיל stultus. *r.* כָּסַל stultus factus est.
שָׂכַל prosperatus est. *H.* intellexit. (9) נָטַע plan-
tavit. יָצַר formavit. נָבַט *N.* intuitus est. 3. *f. H.*
10 יָסַר castigavit, erudivit. יכח *H.* הוֹכִיחַ arguit, repre-
hendit. לָמַד didicit. *P.* docuit. דַּעַת scientia. *r.*
יָדַע scivit. (11) מַחֲשָׁבָה cogitatio. הֶבֶל vanitas.
12 אַשְׁרֵי beatitudines. (13) שָׁקַט quievit. *H.* sedavit.
יוֹם dies. רַע malus. כָּרָה paravit, fodit, perfodit.
3. *f. N.* W. r. 33. 2. p. 126. שַׁחַת corruptio, fovea. *r.*
שׁחת corrupit. (14) נָטַשׁ dimisit, omisit. נַחֲלָה
possessio. עָזַב reliquit. (15) יָשָׁר rectus.
16 מֵרַע malignus. יצב *H* constituit.
17 לוּלֵא & לוּלֵי nisi *r.* לול. עֶזְרָה auxilium. שָׁכַן habi-
tavit. *inf. k cum.* ה *parag.* W. r. 48. m. IV. p. 127. דּוּמָה
silentium, sepulchrum. *r.* דום *vel* דָּמָה silere.
18 מוּט moveri, vacillare. 3. *sing. fœm. præt. K.* W. r.
36. m. I. pag. 146. חֶסֶד gratia. סָעַד fulsit, suffulsit.
19 רֹב multitudo. *r.* רָבַב multus fuit. שַׂרְעַפִּים cogitatio-
nes. *r.* שָׂרַע redundavit. קֶרֶב medium. תַּנְחוּמִים
m. pl.

m. pl consolationes. *r.* נחם consolatus est. שָׁעָה respexit, oblectavit. 3. *f. P. al.* שעע.

20 חָבַר sociatus fuit. *P* consociavit. הַוָּה *f.* ærumna, pravitas. עָמָל *m.* labor, perversitas. חֹק statutum.

21 גָּדַד turmatim convenit, grassatus est. 3. *sing. f. k.* W. r. 41. m. II. p. 173. & m. V. p. 174 צַדִּיק justus. נָקִי & נָקִיא mundus, purus. *r.* נָקָה mundus, purus, innocens fuit. רָשַׁע improbus fuit. *H.* condemnavit.

22 מִשְׂגָּב *m.* locus editus, arx edita. צוּר rupes. מַחְסֶה spes.

23 שׁוּב reverti. אָוֶן *m.* iniquitas. צָמַת exscidit, succidit.

PSALM. XCV.

1 יָלַךְ *imp. k.* רָנַן cecinit. 1. *f. P.* רוּעַ malum esse. *al.* ריע clanxit. 1. *f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. צור rupes. יֵשַׁע salus.

2 קָדַם antevertit. תּוֹדָה confessio, celebratio. *r.* יָדָה jecit. *H.* confessus est. זָמִיר cantus, psalmodia. *r.* זָמַר putavit. P. cecinit.

4 יָד manus. מֶחְקָרִים *m.* scrutationes. *r.* חָקַר investigavit. תּוֹעָפוֹת vires. *al.* altitudines. *sc. montium. r.* יָעַף lassus fuit. הַר mons. (5) יַבָּשָׁה & יַבֶּשֶׁת arida, aridum. *r.* יָבֵשׁ aruit. יָצַר formavit.

6 שָׁחָה incurvavit se, adoravit. 1. *pl. f. Hithp.* כָּרַע incurvavit se, procubuit in genua. 1. *pl. f. k.* בָּרַךְ benedixit. *it.* genuflexit. 1. *pl. f. k.* עָשָׂה *part. k.*

7 מַרְעִית pascuum. *r.* רָעָה pavit. צֹאן grex. קוֹל vox. שָׁמַע audivit.

8 קָשָׁה durus fuit. *H.* induravit. 2. *pl. f. H.* W. r. 34. m. I. & p. 136. לֵבָב cor. מְרִיבָה contentio. *r.* רוּב litigare. מַסָּה tentatio. *r.* נָסָה.

9 נָסָה sustulit. *P.* tentavit. בָּחַן probavit, examinavit. רָאָה vidit. פֹּעַל opus.

10 קוּט fastidire, fastidio habere. 1 *fut. Kal.* W. r. 36. m. I. p. 148 & annot. I. p. 151. דּוֹר generatio. תָּעָה erravit, vagatus est. דֶּרֶךְ via.

11 שׁבע *N.* juravit. אַף facies. בּוֹא venire. 3. *f. k.* מְנוּחָה quies, requies. *r.* נוּחַ quiescere.

PSALM.

PSALM. XCVI.

1 שׁוּר canere. שִׁיר canticum. חָדָשׁ novus.

2 בִּשֵּׂר nunciavit, evangelizavit. יְשׁוּעָה salus.

3 סִפֵּר enarravit. כָּבוֹד gloria. פלא *N.* mirum, mirabile fuit. *part. N.* (4) הָלַל insanivit. *P.* laudavit. *part. Pyh.* יָרֵא timuit. *part. N.*

5 אֱלִילִים *m. pl.* idola. *r.* אלל. (6) הוֹד decus, honor, gloria. *r.* הוד. הָדָר honor, decus. *r.* הָדַר honoravit. עֹז robur. תִּפְאֶרֶת *f.* ornatus. *r.* פָּאַר *P.* ornavit. מִקְדָּשׁ sanctuarium.

7 יְהַב *chald.* dedit. *imp. k.* (8) נָשָׂא *imp. k.* חָצֵר atrium.

9 שָׁחָה incurvavit. הֲדָרָה honor. *r.* הָדַר. חול parturire, timere. *imp. H.* (10) כּוּן 3. *f. N.* תֵּבֵל orbis. מוּט moveri. 3. *f. N.* דִּין judicare. 3. *f. N.* מֵישָׁרִים rectitudines. *r.* יָשַׁר rectum fuit.

11 שָׂמַח lætatus est. גִּיל exultare. 3. *f. H.* רָעַם tonuit, commotus fuit. 3. *sing. fut. k.* W. r. 23. m. III. 2. p. 83. מְלֹא plenitudo. (12) עָלַז exultavit, gestivit. 3. *sing. f. k.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104. שָׂדֶה ager. רָנַן cecinit. 3. *f. P.* עֵץ lignum. יַעַר sylva. *r.* יער.

13 שָׁפַט judicavit. אֱמוּנָה fides. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit.

PSALM. XCVII.

1 מָלַךְ regnavit. שָׂמַח lætatus est. אִי insula, provincia. *r.* אוה. רַב multus. *r.* רָבַב. (2) עָנָן nubes. עֲרָפֶל caligo. *r.* עָרַף decervicavit. מִשְׁפָּט judicium. מָכוֹן habitaculum, sedes, basis. *r.* כּוּן. כִּסֵּא thronus.

3 הָלַךְ ivit. לָהַט flammavit. 3. *f. P.*

4 אור lucere. 3. *præt. H.* בָּרָק fulgur. *r.* בָּרַק fulguravit. חול parturire. *H.* contremiscere.

5 הַר mons. דּוֹנַג *m.* cera. מָסַס liquefactus est. 3. *pl. præt. N.* W. r. 4. m. II. p. 173 & m. V. p. 174.

6 נגד *H.* indicavit. צֶדֶק justitia.

7 בּוֹשׁ pudefieri. עָבַד servivit. פֶּסֶל sculptile. הָלַל insanivit. *P.* glorificavit, laudavit. אֱלִילִים idola. שָׁחָה incurvavit se.

8 שָׂמַח lætatus est. גּוּל exultare.

עליון

9 עֶלְיוֹן altissimus. עָלָה ascendit. N. elatus est. 2. f. præt. N. W. r. 34. m. II. 2. p. 141. sq. & r. 30. m. II. 2. p. 104.
10 אָהַב amavit. שָׂנֵא odit. רַע malus. שָׁמַר custodivit. חָסִיד pius, benignus. נצל H. eripuit.
11 אוֹר lux. זָרוּעַ sativum. r. זָרַע seminavit. יָשָׁר rectus.
12 שִׂמְחָה lætitia. זֵכֶר, זֶכֶר memoria. r. זָכַר recordatus est. קֹדֶשׁ sanctitas.

PSALM. XCVIII.

1 נִפְלָאוֹת mirabilia. r. פלא. vid. Ps. XCVI, 1. ישע H. salvavit. יָמִין dextra. זְרוֹעַ brachium.
2 יָדַע novit. præt. H. יְשׁוּעָה salus. גָּלָה revelavit, retexit. צְדָקָה justitia. (3) רָאָה vidit. אֶפֶס finis.
4 ריע H. clanxit. פָּצַח fragorem edidit; personuit. רָנַן cecinit. זָמַר amputavit. P. psallit.
5 כִּנּוֹר cithara.
6 חֲצֹצְרָה tuba. שׁוֹפָר buccina. r. שָׁפַר decorum fuit.
7 רָעַם tonuit. מְלֹא plenitudo. תֵּבֵל orbis. יָשַׁב habitavit. (8) נָהָר fluvius. מָחָא percussit, complosit. כַּף vola. (9) שָׁפַט judicavit. מֵישָׁרִים rectitudines. r. יָשַׁר.

PSALM. XCIX.

1 רָגַז contremuit, commotus fuit. 3. f. k. יָשַׁב sedit. נוט nutare. 3. sing f. k. W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. (2) רָם excelsus. r. רוּם altum esse.
3 יָדָה jecit. H. confessus est. יָרֵא timuit. part. N.
4 אָהַב dilexit. עֹז fortitudo. כּוּן aptare. 2. præt. P.
5 רוּם imp. P. שָׁחָה incurvavit. הֲדֹם scabellum. r. הדם. רֶגֶל pes.
6 כֹּהֵן sacerdos. קָרָא vocavit. עָנָה respondit.
7 עַמּוּד columna. עָנָן nubes. שָׁמַר custodivit. עֵדוּת testimonium. חֹק statutum.
8 עָנָה exaudivit, respondit. נָשָׂא tulit, remisit. נָקַם ultus est. עֲלִילָה opus.
9 רוּם altum esse. P. exaltare.

PSALM.

Digitized by Google

PSALM. C.

1 תּוֹדָה confeſſio. *r.* יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. ריע *H.* clanxit.

2 עָבַד ſervivit. שִׂמְחָה lætitia. בּוֹא venire. רְנָנָה cantus, cantio. *r.* רָנַן cecinit,

3 יָדַע ſcivit. עָשָׂה fecit. מַרְעִית *f.* paſcuum. *r.* רָעָה paſcere.

4 שַׁעַר porta. חָצֵר atrium. תְּהִלָּה laus. בָּרַךְ benedixit.

5 חֶסֶד gratia. אֱמוּנָה fides.

PSALM. CI.

1 שִׁיר canere, cantare. 1. *ſing. f. H.W.* r. 36. m.III. p. 148. & annot. I. p. 151. זָמַר amputavit. *P.* cecinit.

2 שָׂכַל ſecundatus eſt. *H.* intellexit. תָּמִים perfectus. בּוֹא venire. הָלַךְ ivit. 1. *f. Hitbp* תֹּם perfectio.

3 שִׁית ponere. 1. *f. H.* בְּלִיַּעַל *m.* nequitia, nequam. דְּבַר בְּלִיַּעַל res nequiſſima. *ex* בְּלִי non & יעל *H.* profuit. שֵׂטִים *m. pl.* declinantes. *r.* שָׂטָה & שׂוּט declinare. שָׂנֵא odit. דָּבַק adhæſit.

4 עִקֵּשׁ perverſus. *r.* עָקַשׁ pervertit. סוּר recedere. יָדַע 1. *f. k.*

5 לָשַׁן lingua detraxit, calumniatus eſt. *part. P. Vau redundat poſt Kametz catuph.* W. r. 26. p. 89. סֵתֶר abſconſio. רֵעַ ſocius. צָמַת ſuccidit. גְּבַהּ altus. רָחָב latus. יָכֹל 1. *f. k.*

6 אָמַן *part. N.* יָשַׁב ſedit, habitavit. *inf. k.* W. r. 37. annot. 2. p. 165. שָׁרַת *P.* miniſtravit.

7 רְמִיָּה *f.* falſitas. *r.* רָמָה jecit. *H.* defraudavit. כּוּן aptare. *N.* aptari, firmari.

8 בֹּקֶר *m.* mane. *pl.* בְּקָרִים. כָּרַת excidit. פָּעַל operatus eſt. אָוֶן iniquitas.

PSALM. CII.

2 עָטַף operuit, defecit. 3. *fut. Kal.* שָׁפַךְ effudit. שִׂיחַ meditatio, querela. *r.* שׂוּחַ meditari.

3 שַׁוְעָה *f.* clamor. *r.* שׁוּעַ vociferari.

סתר

3 סָתַר abſcondit. 2. *fut. H.* צַר hoſtis, anguſtia. נָטָה inclinavit. *imp H.* אֹזֶן auris. מָהַר dotavit. *P.* feſtinavit. *imp. P.* עָנָה reſpondit.
4 כָּלָה conſumtus eſt, defecit. עָשָׁן fumus. *r.* עָשַׁן fumavit. יוֹם dies. עֶצֶם os, oſſis. מוֹקֵד focus. *r.* יָקַד uſſit. חָרַר arſit. 3. *pl. præt. N.* W. r. 34. m. I. α. p. 136.
5 נכה *Hiph.* הִכָּה percuſſit. 3. *ſing. præt. Hoph.* W. r. 38. ſing. p. 167. & r. 44 *e.* p. 188. עֵשֶׂב herba. יָבֵשׁ exaruit. שָׁכַח oblitus eſt. אָכַל comedit. לֶחֶם panis.
6 אֲנָחָה ſuſpirium. *r.* אנח *N.* ſuſpiravit, gemuit. דָּבַק adhæſit. עֶצֶם os. בָּשָׂר caro.
7 דָּמָה ſimilis, aſſimilatus fuit. 1. *ſing. præt. k.* W. r. 34. m. II. p. 141. קָאָה, קָאַת platea, pelecanus. *r.* קוא vomere. כּוֹס calix. *it.* bubo. *al.* falco חָרְבָּה ſiccitas, vaſtitas. *r.* חָרַב ſiccatus, vaſtatus fuit.
8 שָׁקַד vigilavit. צִפּוֹר avis. בָּדַד ſolitarius fuit. גָּג tectum. *r.* גגג.
9 חָרַף exprobravit, probris affecit. 3. *pl. præt. P.* W. r. 7. m. III. p. 14. אֹיֵב hoſtis. הָלַל inſanivit. *P.* laudavit.
10 אֵפֶר cinis. *r.* אפר. שִׁקּוּי potus, potio. *r.* שקה *H.* potavit. בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה flevit. מָסַךְ miſcuit.
11 זַעַם ira. קֶצֶף ſpuma. *it.* ira fervens. *r.* קָצַף excanduit. נָשָׂא tulit. שלך *H.* abjecit.
12 נָטָה inclinavit. *part. Pah.* עֵשֶׂב herba. יָבֵשׁ aruit.
13 יָשַׁב 2. *f. k.* זֵכֶר memoria. דּוֹר generatio.
14 קוּם ſurgere. רָחַם miſertus eſt. 2. *f. P.* חָנַן gratiam fecit, miſertus fuit. *inf. P.* W. r. 7. m I. β. p. 14. & r. 44. II. p. 189. מוֹעֵד tempus ſtatutum. *r.* יָעַד.
15 רָצָה voluit. עֶבֶד ſervus. אֶבֶן lapis. עָפָר pulvis.
16 יָרֵא timuit. גּוֹי gens. מֶלֶךְ rex. כָּבוֹד gloria.
17 בָּנָה ædificavit. רָאָה vidit.
18 פָּנָה reſpexit. תְּפִלָּה precatio. עַרְעָר deſtitutus, deſolatus. *r.* ערר, ערה. בָּזָה ſprevit, contemſit. תְּפִלָּה oratio. *r.* פָּלַל.
19 כָּתַב ſcripſit. 3. *f. N.* בָּרָא creavit. הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. (20) שקף *H.* הִשְׁקִיף proſpexit. מָרוֹם altitudo. נבט intuitus eſt.
21 אֲנָקָה exclamatio, gemitus. *r.* אָנַק clamavit. אָסִיר vinctus.

ctus. פָּתַח aperuit. *inf. P.* תְּמוּתָה occisio, mors. *r.* מוּת mori.
23 קָבַץ collegit, congregavit. *inf. N.* מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. עָבַר servivit.
24 עָנָה respondit. *P.* afflixit. כֹּחַ robur. קָצַר abbreviatus, decurtatus est.
25 אֵל Deus. עָלָה ascendit. 2 *fut. k.* חֲצִי medium. *r.* חָצָה divisit. (26) יָסַד fundavit. מַעֲשֶׂה opus.
27 אָבַד periit. 3. *f. k.* עָמַד stetit. 2 *f. k.* כֹּל omnis. בֶּגֶד vestis. בָּלָה inveteratus est. לְבוּשׁ indumentum, vestimentum. *r.* לָבַשׁ induit. חָלַף mutavit.
28 שָׁנָה annus. תָּמַם absolvit, integer fuit. 3 *pl. f.* N. W. r. 41. m. II. p. 181.
29 שָׁכַן habitavit. כּוּן aptare. *N.* firmare. 3. *f.* N.

PSALM. CIII.

1 בָּרַךְ genu flexit, benedixit. *imp. k.* קֶרֶב medium, venter, intestinum. *r.* קָרַב appropinquavit.
2 שָׁכַח oblitus est. גְּמוּל retributio. *r.* גָּמַל retribuit.
3 סָלַח condonavit, remisit. עָוֹן iniquitas. רָפָא sanavit. תַּחֲלֻאִים *m. pl.* morbi. *r.* חָלָה ægrotavit.
4 גָּאַל redemit. שַׁחַת *m.* corruptio, fovea. *r.* שָׁחַת corrupit. חַיִּים vita. עָטַר circumdedit. *P.* circumcinxit. רַחֲם misericordia.
5 שָׂבַע satiatus est. *part. H.* עֲדִי ornatus, ornamentum. *it.* os, oris, *r.* עָדָה ornavit se. חָדַשׁ innovavit, renovavit. נֶשֶׁר aquila. נְעוּרִים pueritia, adolescentia. *r.* נָעַר excussit. (6) עָשַׁק oppressit. *part. Pah.*
7 יָדַע scivit. 3. *f. H.* דֶּרֶךְ via. עֲלִילָה opus.
8 רַחוּם misericors. חַנּוּן gratiosus, clemens. *r.* חָנַן gratiosus fuit. אֶרֶךְ אַפַּיִם longitudo narium. *i. e. longanimis.*
9 רִיב contendere. 3. *f. H.* נָטַר custodivit, servavit.
10 חֵטְא peccatum. עָוֹן iniquitas. גָּמַל retribuit, rependit.
11 גֹּבַהּ altitudo. גָּבַר valuit, prævaluit. יָרֵא timens.
12 רָחַק procul, longe abfuit. מִזְרָח ortus, oriens. *r.* זָרַח ortus est. מַעֲרָב occidens. *r.* עָרַב miscuit. *it.* obscuratus

ratus est. פֶּשַׁע prævaricatio. (13) רַחֵם *inf.* & *præt. P.* (14) יֵצֶר figmentum. *r.* יָצַר finxit. זָכַר meminit. *part. Pah.* (15) חָצִיר gramen. צִיץ flos. *r.* צִיץ *H.* floruit. (16) נָכַר alienus fuit. *H.* agnovit. מָקוֹם locus. (17) יָרֵא timuit.
18 פִּקּוּדִים *m. pl.* mandata. עָשָׂה fecit. *inf. k.*
19 כּוּן aptare. *præt. H.* כִּסֵּא thronus. מַלְכוּת regnum.
20 בָּרַךְ benedixit. מַלְאָךְ angelus. גִּבּוֹר fortis. עָשָׂה fecit. דָּבָר verbum. (21) צָבָא exercitus. שֵׁרֵת ministravit. רָצוֹן voluntas. *r.* רָצָה.
22 מַעֲשֶׂה opus. מָקוֹם locus. מֶמְשָׁלָה *constr.* מֶמְשֶׁלֶת dominium. *r.* מָשַׁל dominatus est.

PSALM. CIV.

1 בָּרַךְ benedixit. נֶפֶשׁ anima. גָּדַל magnus fuit. הוֹד *m.* decus, gloria. הָדָר honor. לָבַשׁ induit.
2 עָטָה operuit, obvelavit. אוֹר lux. שַׂלְמָה vestis. *r.* שָׂלַם. נָטָה extendit. *part. k.* יְרִיעָה aulæum. *r.* יָרַע malus fuit. (3) קָרָה evenit, obvenit. *P.* contignavit. *part. P.* עֲלִיָּה ascensus, cœnaculum. *r.* עָלָה ascendit. שׂוּם ponere. עָב nubes densa. *r.* עוּב. רְכוּב currus. הָלַךְ ivit. *part. P.* כָּנָף ala.
4 רוּחַ spiritus. שֵׁרֵת *P.* ministravit. *part. P.* אֵשׁ ignis flammans. לָהַט arsit. *part. K.*
5 יָסַד fundavit. מָכוֹן locus paratus, basis, sedes. *r.* כּוּן aptare, disponere. מוּט moveri. 3. *fœm. f. N.*
6 תְּהוֹם abyssus. לְבוּשׁ vestimentum. כָּסָה obtexit. הַר mons. עָמַד stetit.
7 גְּעָרָה increpatio, objurgatio. *r.* גָּעַר increpavit. נוּס fugere. רַעַם *m.* tonitru. חָפַז trepidavit, festinanter se abripuit. 3. *pl. f. N. cum* ן *parag.* W. r. 7. m. III. p. 14.
8 יָרַד descendit. בִּקְעָה vallis, convallis. *r.* בָּקַע scidit, rupit.
9 גְּבוּל terminus. שׂוּם ponere. עָבַר transiit. שׁוּב 3. *f. k.* כָּסָה *inf. P.*
10 שָׁלַח misit. *part. P.* מַעְיָן fons. נַחַל fluvius, vallis. הַר mons. הָלַךְ ivit.

11 שׁקה H potavit. חַיָּה bestia. שָׁבַר fregit. פֶּרֶא onager, ferus. r. inus. פרא. צָמָא sitis. r. צָמֵא sitivit.
12 עוֹף avis. שָׁכַן habitavit. עֳפָאִים m.pl. rami, frondes. r. עפא. נָתַן dedit.
13 פְּרִי fructus. שָׂבַע saturatus est.
14 צָמַח progerminavit. חָצִיר herba. עֲבֹדָה ministerium, cultus. יָצָא exiit. inf. H.
15 שָׂמַח lætatus est. 3. f. P. צָהַל hinnivit. it. jubilavit. סָעַד fulsit, sustentavit. (16) עֵץ arbor, lignum. אֶרֶז cedrus. נָטַע plantavit. (17) צִפּוֹר avis. קָנַן nidificavit. חֲסִידָה ciconia. בְּרוֹשׁ m. abies.
18 גָּבֹהַּ m. altus. יְעֵלִים rupicapræ. r. יעל. סֶלַע petra. מַחְסֶה refugium. שָׁפָן cuniculus. r. שפן.
19 יָרֵחַ luna. מוֹעֵד tempus statutum. r. יָעַד condixit. מָבוֹא aditus, ingressus, occasus. r. בּוֹא venire.
20 שׁוּת ponere. 2. f. H. רָמַשׂ repsit, reptavit.
21 כְּפִיר leo juvenis. שָׁאַג rugiit. טֶרֶף raptum, rapina, præda. r. טָרַף rapuit. בִּקֵּשׁ quæsivit. אֹכֶל cibus.
22 זָרַח ortus, exortus est. אָסַף collegit. מָעוֹן habitatio. רָבַץ accubuit. (23) פֹּעַל opus. עֲבֹדָה servitus, cultura, opus. (24) רָבַב multiplicatus est. מַעֲשֶׂה opus. r. עָשָׂה. מָלֵא plenus fuit. קִנְיָן possessio, acquisitio. r. קָנָה acquisivit. (25) רָחָב latus. יָד manus. it. spatium. רֶמֶשׂ reptile. קָטָן parvus.
26 אֳנִי it. אֳנִיָּה navis, classis. r. אָנָה mœstum fuit. הָלַךְ ivit. יָצַר formavit. שָׂחַק lusit, risit.
27 שִׂבֵּר consideravit, expectavit. נָתַן dedit. inf. k.
28 לָקַט collegit. פָּתַח aperuit. שָׂבַע saturatus est. 3. f. k.
29 סָתַר abscondit. 2. f. H. בהל N. conturbatus est. אָסַף 2. f. k. רוּחַ spiritus. גָּוַע expiravit. עָפָר pulvis. שׁוּב reverti. (30) שָׁלַח misit. בָּרָא creavit. חִדֵּשׁ innovavit.
31 שָׂמַח lætatus est. (32) נָבַט intuitus est. part. H. רָעַד tremuit. נָגַע tetigit. עָשַׁן fumavit.
33 שׁוּר canere. זָמַר amputavit. P. cecinit.
34 עָרַב miscuit. it. dulcis, gratus fuit. שִׂיחַ m. meditatio. r. שׂוּחַ meditari, eloqui. שָׂמַח 1. f. k.
35 תָּמַם absolvit. 3. f. N. הָלַל insanivit. P. laudavit. imp. P.

PSALM.

PSALM. CV.

1 יָדָה jecit. *H* confessus est. קָרָא vocavit, invocavit. יָדַע *imp. H.* עַם populus. עֲלִילָה opus. *r.* עלל *P.* fecit. (2) vid. Ps. CIV, 33. sq. שׂוּחַ meditari. פלא *N.* mirabilis fuit. *part. N.* (3) הָלַל insanivit, *P.* laudavit. שָׂמַח lætatus est. בִּקֵּשׁ quæsivit. *part. P.*
4 דָּרַשׁ quæsivit. עֹז robur.
5 זָכַר meminit. מוֹפֵת prodigium. *r.* יפת.
6 בָּחִיר electus. *r.* בָּחַר elegit. (8) בְּרִית fœdus. צִוָּה præcepit. (9) כָּרַת excidit, pepigit. שְׁבוּעָה juramentum. *r.* שבע *N.* juravit.
10 עָמַד stetit. 3. *f. H.* (11) חֶבֶל funis. *it.* portio hæreditatis. *it.* tractus, regio. נַחֲלָה hæreditas.
12 הָיָה *inf. k.* מְתִים homines. מִסְפָּר numerus. גֵּר peregrinus. (13) הָלַךְ ivit. מַמְלָכָה regnum.
14 ינח *H.* posuit, reliquit. עָשַׁק oppressit, fraudem fecit. *inf k* W. r. 48. m. IV. p. 227. יכח *H.* הוֹכִיחַ arguit, reprehendit. 3. *f. f. H.* W. r. 37. m. IV. p. 162. & r. 27. m. III. 1. p. 91. (15) נָגַע tetigit. מָשִׁיחַ unctus. רוּעַ malum esse. 2. *f. H.* (16) קָרָא vocavit. רָעָב fames. מַטֶּה baculus שָׁבַר fregit.
17 מָכַר vendidit. (18) כֶּבֶל compes. *r.* כבל. בַּרְזֶל ferrum. (19) צָרַף conflavit, purgavit.
20 נָתַר saliit. *H.* solvit, 3. *f. H.* מָשַׁל dominatus est. פָּתַח aperuit. (21) שׂוּם ponere. קִנְיָן possessio. *r.* קָנָה acquisivit, possedit.
22 אָסַר ligavit, vincivit. *inf. k.* W. r. 30. exc. 3. pag. 106. שַׂר princeps. זָקֵן senex. חָכַם sapuit. *Pih.* informavit. 3. *f. P.* (23) גּוּר peregrinari.
24 פָּרָה fructuosus fuit. *H.* fœcundavit. 3. *sing f. H.* W. r. 33. annot. I. β. 1. α. p. 131. עָצַם roboratus est, invaluit. 3. *f. H.* צַר hostis.
25 הָפַךְ mutavit, vertit, convertit. נָכַל machinatus est.
27 שׂוּם ponere. דָּבָר verbum. אוֹת signum. מוֹפֵת prodigium. (28) חשֶׁךְ tenebræ. *r.* חָשַׁךְ obtenebratus est. מָרָה rebellavit. 3. *pl. præt. K.*
29 מוּת mori. 3. *f. H.* דָּג *m.* דָּגָה *f.* piscis.

30 שָׁרַץ reptavit, produxit. צְפַרְדֵּעַ rana. *r.* צָפַר avolavit, cito abiit. *al.* male abiit. חֶדֶר cubiculum, conclave.
31 עָרֹב colluvies, mixtura. *r.* עָרַב miscuit. כִּנִּים *m. pl.* pediculi. *r.* כנן. גְּבוּל terminus.
32 גֶּשֶׁם pluvia fortior, imber. *r.* גשם. בָּרָד grando. *r.* בָּרַד grandinavit. לֶהָבָה flamma. *r.* להב.
33 הִכָּה percussit. 3. *f. H.* גֶּפֶן vitis. תְּאֵנָה ficus. שָׁבַר fregit. (34) אַרְבֶּה locusta. *r.* רָבָה multus fuit. יֶלֶק bruchus. *r.* לָקַק lambit.
36 רֵאשִׁית principium, primitiæ. און robur, potentia.
37 יָצָא 3. *f. H.* שֵׁבֶט tribus. כָּשַׁל impegit, offendit.
38 יָצָא *inf. K.* פַּחַד pavor. (39) פָּרַשׂ expandit. מָסָךְ tegumentum. *r.* סָכַךְ texit. אור lucere. *inf. H.*
40 שָׁאַל petiit. בוא 3. *f. H.* שְׂלָו coturnix. *al.* locusta.
41 זוּב fluere, effluere. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 152. צִיָּה siccitas. *r.* ציה. נָהָר fluvius.
43 שָׂשׂוֹן gaudium. *r.* שׂושׂ gaudere. רִנָּה cantus, cantio. *r.* רָנַן cecinit. בָּחִיר electus.
44 עָמָל labor. לְאֹם natio. יָרַשׁ hæreditavit.
45 חוק statutum. *r.* חָקַק. תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה. נָצַר custodivit.

PSALM. CVI.

1 הָלַל insanivit. *P.* laudavit. *imp. P.* יָדָה *imp. H.*
2 מָלַל locutus, eloeutus fuit. 3. *fut. P.* גְּבוּרָה fortitudo. תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל.
4 זָכַר meminit. רָצוֹן voluntas. *r.* רָצָה voluit. יְשׁוּעָה salus. (5) רָאָה *inf. k.* שָׂמַח *inf. k.* שִׂמְחָה lætitia. נַחֲלָה hæreditas. (6) עָוָה curvus fuit. *it.* inique egit. 1. *pl. præt. H.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. & 141. רָשַׁע impius fuit. (7) שָׂכַל prosperatus est. *H.* intellexit. נִפְלָאוֹת mirabilia. מָרָה rebellavit. 3. *f. H.*
8 ישע *H.* salvavit. 3. *f. H.* יָדַע *inf. k.*
9 גָּעַר increpavit, objurgavit. חָרֵב exsiccatus fuit, exsiccavit. יָלַךְ ivit. *H.* duxit. 3. *sing. fut. H.* W. r. 37. m. IV. p. 162. תְּהוֹם abyssus.
10 שָׂנֵא odit. גָּאַל redemit. אֹיֵב inimicus.

11 כִּסָּה texit. 3. *f. P.* יתר *N.* relictus est.
12 אָמַן nutrivit. *H.* credidit. 3. *f. H.* שִׁיר canere. 3. *f. H.*
13 מָהַר dotavit. *P.* festinavit. שָׁכַח oblitus est. חָכָה expectavit. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit,
14 אָוָה *P.* expectavit, concupivit. 3. *pl. f. Hithp.* W. r. 34. m. I. *a.* p. 136. תַּאֲוָה concupiscentia. נָסָה sustulit. *P.* נִסָּה tentavit. יְשִׁימוֹן desolatio, solitudo. *r.* יָשַׁם desolatus est. (15) שְׁאֵלָה petitio. רָזוֹן macies. *r.* רָזָה emaciavit. (16) קָנָא zelotypus fuit. *it.* invidit, æmulatus est. מַחֲנֶה castra.
17 פָּתַח aperuit. בָּלַע absorpsit, deglutivit. כִּסָּה obtexit.
18 בָּעַר arsit. לֶהָבָה *m.* flamma. לָהַט arsit. *P.* inflammavit. (19) מַסֵּכָה fusio, fusile. *r.* נָסַךְ fudit.
20 מור *H.* הֵמִיר mutavit, commutavit. 3. *plur. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. תַּבְנִית forma, figura, exemplar. *r.* בָּנָה ædificavit. (22) פלא *N.* mirabile fuit. *part. N.* יָרֵא timuit. *part. N.*
23 שמד *H.* perdidit. בָּחִיר electus. פֶּרֶץ ruptura. *r.* פָּרַץ rupit. חֵמָה ira. *r.* יָחַם caluit. שַׁחֵת corrupit. *inf. H.*
24 מָאַס sprevit. חֶמְדָּה desiderium. *r.* חָמַד desideravit.
25 רָגַן susurravit, murmuravit. 3. *f. N.* אֹהֶל tentorium.
26 נָפַל *inf. H.* (27) זָרָה sparsit, dispersit. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128. (28) צמד *N.* נִצְמַד conjugavit, copulavit se. (29) כָּעַס indignatus est. 3. *f. H.* מַעֲלָלִים opera. פָּרַץ rupit. מַגֵּפָה plaga. *r.* נָגַף percussit. (30) פָּלַל judicavit, judicium exercuit. עָצַר continuit, detinuit, clausit.
31 חָשַׁב cogitavit. *Niph.* imputatus est. 3. *fœm. f. N.*
32 קָצַף excanduit. *H.* effervescere fecit. 3. *f. H.* יָרַע malus fuit. (33) מָרָה rebellis fuit. *H.* exacerbavit. בָּטָא pronunciavit, effutivit. שָׂפָה labium.
34 שמד *H.* הִשְׁמִיד perdidit, disperdidit.
35 עָרַב miscuit. לָמַד didicit.
36 עֲצַבִּים *m. pl* simulachra, idola. *r.* עָצַב doluit. מוֹקֵשׁ laqueus, tendicula. *r.* יָקַשׁ laqueum tetendit. (37) זָבַח sacrificavit. שֵׁד dæmon. *r.* שָׁדַד vastavit.
38 שָׁפַךְ effudit. נָקִי & נָקִיא mundus, innocens. *r.* נָקָה purus

 purus

purus fuit. חָנֵף contaminatus, profanatus fuit. *it.* hypocritam egit. (39) טָמֵא immundus, pollutus fuit. זָנָה scortatus est. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. m. I. *. p. 136.
40 חָרָה exarsit. תָּעַב abominatus est.
41 מָשַׁל dominatus est. שָׂנֵא odit.
42 לָחַץ arctavit, in angustiam redegit. כנע *N.* נִכְנַע depressus, abjectus fuit. (43) פַּעַם pulsus, vice. רַב multus. נצל *H.* eripuit. מָכַךְ & מוּךְ tenuis, attenuatus est. 3. *pl. f. K.*
44 רִנָּה cantus, clamor. *r.* רָנַן cecinit.
45 זָכַר recordatus est. בְּרִית fœdus. נִחַם pœnituit.
46 שָׁבָה captivum cepit. (47) קָבַץ collegit, congregavit. יָדָה jecit. *H.* confessus est. *inf. H.* שָׁבַח laudavit. *inf. Hithp.* W. r. 27. p. 92.

PSALM. CVII.

1 גָּאַל redemit. *part. Pah.* צַר hostis. *r.* צור.
2 קָבַץ collegit, congregavit. מִזְרָח ortus, oriens. *r.* זָרַח ortus est. מַעֲרָב occidens. *r.* עָרַב miscuit, obscuratus est. צָפוֹן septentrio, aquilo. *r.* צָפַן abscondit. יָם mare. *it.* occidens. (4) תָּעָה erravit, vagatus est. יְשִׁימוֹן *m.* solitudo. *r.* יָשַׁם desolatus fuit. מוֹשָׁב habitatio. *r.* יָשַׁב sedit. מָצָא invenit.
5 רָעֵב esuriens, famelicus. *r.* רָעֵב esurivit. צָמֵא sitiens, sitibundus. *r.* צָמֵא sitivit. עָטַף operuit. *it.* defecit. elanguit. (6) צָעַק clamavit. מְצוּקָה angustia. *r.* צוּק arctari. (7) דָּרַךְ calcavit, incessit. *H.* duxit. 3. *f. H.* יָשָׁר rectus. יָלַךְ *inf. K.*
9 שָׂבַע saturatus est. שׁוּק *P.* שׁוֹקֵק concupivit, appetivit. מָלֵא plenus fuit. (10) חֹשֶׁךְ tenebræ. צַלְמָוֶת umbra mortis. *r.* צלם. *al.* צֵל umbra & מָוֶת mors. אָסִיר vinctus. עֳנִי afflictio. *r.* עָנָה respondit. *P.* afflixit.
11 מָרָה rebellavit. *H.* exacerbavit. *it.* mutavit. אֹמֶר sermo. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ. עֶלְיוֹן altus. נָאַץ sprevit, contemsit.
12 כנע *H.* הִכְנִיעַ depressit, humiliavit. כָּשַׁל impegit.

נחק

Digitized by Google

14 נָתַק avulsit, abrupit. (16) שִׁבֵּר fregit. דֶּלֶת ostium, janua. r. inus. דלה. בְּרִיחַ vectis, repagulum. r. בָּרַח fugit. גָּדַע exscidit.

17 אֱוִיל stultus. r. אול. פֶּשַׁע prævaricatio. עָוֹן iniquitas. עָנָה respondit. P. afflixit.

18 תעב N. נִתְעַב abominabile visum fuit. 3. f. P. נָגַע tetigit. 3. f. H. שַׁעַר porta.

19 זָעַק clamavit. מְצוּקָה angustia. r. צוק. ישע H. salvavit. 3. f. H. (20) רָפָא sanavit. מלט N. ereptus est. 3. f. P. שְׁחִית fovea. r. שָׁחָה incurvavit se, *vel potius*. r. שָׁחַת corrupit.

21 יָדָה jecit. H. confessus est. חֶסֶד gratia. נִפְלָאוֹת mirabilia. (22) זָבַח mactavit, sacrificavit. סִפֵּר enarravit. רִנָּה cantus. r. רָנַן cecinit.

23 יָרַד descendit. 3. f. H. אֳנִי navis. עָשָׂה fecit. מְלָאכָה opus. (24) מְצוּלָה profundum. r. צול.

25 עָמַד stetit. 3. f. k. סַעַר, סְעָרָה turbo, procella. r. סָעַר procellosus fuit. רום & רָמַם elevatum, altum esse. גַּל acervus, fluctus. r. גָּלַל volvit.

26 עָלָה 3. f. K. תְּהוֹם abyssus. מוג liquefieri, dissolvi. 3. *sing. Hithp.* W. r. 36. m. V. p. 156.

27 חָגַג festum celebravit, tripudiavit. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. נוע movere se, moveri, vacillare. שִׁכּוֹר ebrius. r. שָׁכַר inebriatus est. חָכְמָה sapientia. בָּלַע absorpsit, exsorbuit.

28 צָעַק clamavit. יָצָא exiit. 3. f. H.

29 קוּם surgere. 3. f. H. סְעָרָה procella. דְּמָמָה f. silentium. r. דָּמַם. חָשָׁה siluit, tacuit.

30 שָׁתַק tacuit. נָחָה duxit. מָחוֹז terminus, portus. r. חזז. חֵפֶץ voluntas. r. חָפֵץ voluit.

32 קָהָל congregatio. זָקֵן senex.

33 שׂוּם ponere. צִמָּאוֹן sitis. r. צָמֵא sitivit.

34 פְּרִי fructus. מְלֵחָה salsugo. r. מָלַח salivit.

35 אֲגַם stagnum, arundinatum. r. אגם. צִיָּה f. siccitas, aridus locus. מוֹצָא exitus. r. יָצָא.

36 רָעֵב m. famelicus, esuriens. כּוּן aptare. 3. f. P.

37 זָרַע seminavit. שָׂדֶה ager. נָטַע plantavit. כֶּרֶם vinea. עָשָׂה fecit. 3. f. K. תְּבוּאָה proventus.

Digitized by Google

38 פָּרָה 3.*f.P.* רָבָה 3.*f.K.* בְּהֵמָה bestia. מָעַט parum
fuit. (39) שָׁחַח incurvatus est. 3.*f.k.* עֹצֶר occlu-
sio, prohibitio. *r.* עָצַר clausit. יָגוֹן mœror, tristitia.
r. יגה *H.* mœrore affecit.
40 שָׁפַךְ effudit. בּוּז contemtus, despectio. *r.* בּוּז sperne-
re. נָדִיב *m.* voluntarius, princeps. תָּעָה erravit.
תֹּהוּ inanitas.
41 שָׂגַב exaltatus est. *P.* exaltavit. עֳנִי afflictio. *r.* עָנָה.
שׂוּם ponere. 3.*f.H.* מִשְׁפָּחוֹת familia.
42 יָשָׁר rectus. שָׂמַח lætatus est. עַוְלָה iniquitas. קָפַץ
clausit, contraxit. (43) חָכָם sapiens. *r.* חָכַם sa-
piens fuit. בִּין intelligere.

PSALM. CVIII.

2 כּוּן aptare. *N.* firmari. *part. N.* שִׁיר canere. זָמַר am-
putavit. *P.* cecinit. (3) עוּר evigilare. *H.* excitare.
4 יָדָה 1.*f.H.* לְאֹם gens. (5) שַׁחַק *m.* pulvis tenuissi-
mus. *it.* cœlum.
6 רוּם exaltari.
7 חָלַץ exuit, eruit, liberavit. 3. *pl. f. N.* W. r. 7. m. III. p. 14.
יְדִיד dilectus. (8) עָלַז exultavit. חָלַק partitus,
dispartitus est. עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit.
מָדַד mensus, dimensus est.
9 מָעוֹז fortitudo. *r.* עָזַז. חָקַק descripsit. *it.* statuit, de-
crevit. *part. P.* W. r. 42. 2. p. 181.
10 סִיר olla. *r.* סוּר discedere. רַחַץ lotio. *r.* רָחַץ lavit.
שָׁלַךְ *H.* abjecit. 1. *f. H.* נַעַל calceus. רוע *H.* clan-
xit. *Hithp.* tubæ cantu se prædicavit.
11 יבל *H.* הוֹבִיל attulit. מִבְצָר munitio. *r.* בָּצַר præci-
dit. *P.* munivit. נָחָה duxit.
12 זָנַח deseruit, abjecit. יָצָא exiit. צָבָא exercitus.
13 יְהַב *chald.* dedit. *imp. k.* עֶזְרָה auxilium. צַר hostis,
angustia. שָׁוְא vanitas. יְשׁוּעָה salus.
14 עָשָׂה fecit. חַיִל virtus. בּוּס calcare, conculcare.

PSALM. CIX.

2 תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל. חָרַשׁ aravit. *it.* tacuit.

מרמה

2 מִרְמָה fraus, dolus. *r.* רָמָה jecit. פָּתַח aperuit. לָשׁוֹן lingua. שֶׁקֶר mendacium.
3 שִׂנְאָה odium. *r.* שָׂנֵא odit. סָבַב circumdedit. לָחַם edit, pugnavit. (4) אַהֲבָה dilectio, amor. *r.* אָהַב dilexit. שָׂטַן adverfatus eft, odit.
5 שׂוּם ponere. 3. *f. H.* (6) שָׂטָן adverfarius. *r.* שָׂטַן ſtetit. עָמַד dextra. יָמִין
7 שָׁפַט judicavit. *inf. N.* (8) מְעַט parum, paucus. פְּקֻדָּה præfectura, epiſcopatus. *r.* פָּקַד viſitavit.
9 יָתוֹם pupillus. אִשָּׁה mulier. אַלְמָנָה vidua.
10 נוּעַ commovere ſe, moveri. שָׁאַל rogavit. *it.* mendicavit. דָּרַשׁ quæſivit. חָרְבָּה vaſtitas, deſolatio. *r.* חָרַב vaſtatus eſt. (11) נָקַשׁ illaqueavit, illaqueatus eſt. נָשָׁה oblitus fuit. *it.* mutuavit, fœneravit. בָּזַז deprædatus eſt. זָר alienus. יְגִיעַ labor. *r.* יָגַע laboravit. (12) מָשַׁךְ traxit, extraxit. חָנַן gratiam fecit. יָתוֹם pupillus.
13 כָּרַת excidit. מָחָה delevit, abſterſit. 3. *ſing. f. N.* W. r. 33. annot. I. *a.* p. 134. זָכַר meminit. 3. *f. N.* עָוֹן iniquitas. (15) זֵכֶר memoria. *r.* זָכַר recordatus eſt.
16 רָדַף perſecutus eſt. כאה *N.* contritus eſt. *H.* attrivit. מוּת *inf. P.* (17) אָהַב amavit. קְלָלָה maledictio, execratio. *r.* קָלַל levis fuit. בְּרָכָה benedictio. *r.* בָּרַךְ. רָחַק longe abfuit, elongavit.
18 לָבַשׁ induit. מַד menſura. *it.* veſtis. *r.* מָדַד. קֶרֶב medium. עֶצֶם os. (19) עָטָה operuit. *it.* amictus fuit. מֵזַח zona. *r.* מזח. חָגַר cinxit. 3. *ſing. f. k.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104. & r. 4. p. 9.
20 פְּעֻלָּה opus. *it.* operis merces. *r.* פָּעַל operatus eſt.
21 נצל *H.* eripuit. (22) חָלַל confoſſus eſt.
23 צֵל umbra. נָטָה inclinavit. *inf. K.* הָלַךְ ivit. 1. *præt. N.* נָעַר excuſſit. 1. *ſing. præt. N.* W. r. 38. exc. 1. pag. 167. אַרְבֶּה *m.* locuſta. *r.* רָבָה. (24) בֶּרֶךְ genu. *r.* בָּרַךְ benedixit. כָּשַׁל impegit. צוֹם jejunium. *r.* צוּם jejunare. בָּשָׂר caro. כָּחַשׁ mentitus eſt, emaciatus eſt. שֶׁמֶן oleum. (25) חֶרְפָּה opprobrium. נוּעַ moveri. 3. *f. H.* (26) עָזַר juvit. *imp. k.* ישע *H.* ſalvavit. *imp. H.*

Digitized by Google

27 יָדַע ſcivit. 3. *f. H.* עָשָׂה fecit.
28 קָלַל levis fuit. *P.* maledixit. קוּם ſurgere. בּוֹשׁ erubeſcere. (29) כְּלִמָּה ignominia, pudor. *r.* כלם. מְעִיל pallium. *r.* מָעַל prævaricatus eſt. בֹּשֶׁת pudor. *r.* בּוֹשׁ (30) יָדָה 1. *f. H.* הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. 1. *f. P.*
31 עָמַד ſtetit. יָמִין dextra. ישע *H.* ſervavit. *inf. H.* שָׁפַט judicavit.

PSALM. CX.

1 יָשַׁב ſedit. *imp. k.* W. r. 37. annot. I. p. 164. יָמִין dextra. שׁוּת ponere. 1. *f. H.* הֲדֹם ſcabellum. רֶגֶל pes.
2 מַטֶּה virga. עֹז robur. רָדָה dominatus eſt. *imp. K.* W. r. 37. 3. p. 126. (3) נְדָבָה ſpontaneum. הָדָר & הֶדֶר honor, decus. *r.* הָדַר honoravit. קֹדֶשׁ ſanctitas. רֶחֶם uterus. מִשְׁחָר aurora. *r.* שָׁחַר niger fuit. טַל ros. *r.* טָלַל. יַלְדוּת juventa, pueritia. *r.* יָלַד genuit.
4 שבע *N.* juravit. נָחַם *N.* pœnituit. דִּבְרָה ratio, modus. *r.* דָּבַר. (5) מָחַץ percuſſit, fregit. אַף ira. מֶלֶךְ rex. (6) דּוּן judicare. מָלֵא implevit: גְּוִיָּה corpus. *r.* גוה.
7 נַחַל torrens. שָׁתָה bibit. רוּם altum eſſe. *H.* extollere. 3. *f. H.*

PSALM. CXI.

1 הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. סוֹד conſilium, arcanum. *it.* cœtus conſultantium. יָשָׁר rectus. עֵדָה cœtus. *r.* יָעַד condixit.
2 דָּרַשׁ quæſivit. חֵפֶץ voluntas. (3) הוֹד gloria. הָדָר decus. פֹּעַל opus. עָמַד ſtetit. *part. fœm. K.*
5 טֶרֶף raptum, rapina. *r.* טָרַף rapuit. יָרֵא timens. זָכַר meminit. בְּרִית fœdus. (6) כֹּחַ vis, robur. מַעֲשֶׂה opus. נגד *H.* indicavit. נָתַן *inf. k.* נַחֲלָה poſſeſſio.
7 יָד manus. אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן nutrivit. *N.* fidelis, firmus fuit. *H.* credidit. *part. N.* פִּקּוּדִים mandata.
8 סָמַךְ nixus eſt, ſuſtentavit. *part. Pah.* עַד æternitas. עָשָׂה fecit. *part. Pah.*

פדות

9 פְּדוּת redemtio. r. פָּדָה redemit. צִוָּה præcepit.
יִרְאָה part. N. (10) רֵאשִׁית initium. חָכְמָה sapientia. r. חָכַם. יִרְאָה timor. שֶׂכֶל intellectus. r. שָׂכַל secundatus est. P.& H. prudenter egit, intellexit.

PSALM. CXII.

1 אַשְׁרֵי beatitudines. יָרֵא timuit. מִצְוָה præceptum.
2 גִּבּוֹר potens. זֶרַע semen. יָשָׁר rectus. בֵּרַךְ benedixit. 3. sing. fut. Pyh. W. r. 25. m. III. p. 89. & 91.
3 הוֹן substantia, opes. r. הון. עֹשֶׁר divitiæ. עָמַד stetit. part. fœm. k. (4) זָרַח ortus, exortus est. חֹשֶׁךְ tenebræ. אוֹר lux. יָשָׁר rectus.
5 לָוָה mutuatus est. H. mutuavit. part. H. כּוּל capere, complecti. P. כִּלְכֵּל sustinuit, moderatus est.
6 מוֹט moveri. 3. f. N.
7 שְׁמוּעָה fama. r. שָׁמַע audivit. נָכוֹן firmus. r. כּוּן part. N. בָּטַח fisus est.
8 סָמַךְ suffulsit. part. Pah. לֵב cor. יִרָא 3 f. k. רָאָה vidit צַר hostis. (9) פִּזַּר dispersit. אֶבְיוֹן egenus. קֶרֶן cornu. רוּם altum esse, tollere.
10 כָּעַס indignatus est. שֵׁן dens. חָרַק frenduit, striduit. מָסַס liquefactus fuit. 3. sing. præt. N. W. r. 41. m. I. p. 171. תַּאֲוָה desiderium. אָבַד periit.

PSALM. CXIII.

1 Vid. Ps. 112. הָלַל insanivit. P. laudavit. עֶבֶד servus.
2 בֵּרַךְ benedixit. part. Pyh.
3 מִזְרָח ortus. מָבוֹא occasus. הָלַל insanivit. P. laudavit. part. Pyh.
4 רוּם altum esse. כָּבוֹד gloria.
5 גָּבַהּ altus fuit. part. H. יָשַׁב sedit. inf. k.
6 שָׁפֵל humilis fuit. H. humiliavit, demisit. רָאָה inf. k.
7 קוּם surgere. H. erigere. part. H. עָפָר pulvis. דַּל tenuis. r. דָּלַל. אַשְׁפּוֹת stercus, fimus. r. אשף. רוּם 3. f. H.
8 יָשַׁב inf. Hiph. נָדִיב ingenuus, princeps.
9 יָשַׁב part. H. עָקָר sterilis. f. עֲקָרָה & עֲקֶרֶת r. עָקַר eradicavit, extirpavit. בֵּן filius. שָׂמֵחַ lætans, hilaris.

PSALM.

Digitized by Google

PSALM. CXIV.

1 יְצֵא exiit. *inf. k.* לֹעֵז barbarus, peregrinus. *r.* לעז.
2 קֹדֶשׁ sanctitas. מֶמְשָׁלָה dominium.
3 נוס fugere. סָבַב circumdedit, circuivit, vertit se. 3. *sing. f.* N. W. r. 41. ann. 1. p. 172. אָחוֹר retro, retrorsum.
4 רָקַד saliit, subsiliit. אַיִל aries. גִּבְעָה collis.
7 חיל parturire, dolere. *imp. k.* W. r. 36. m. 1. p. 146.
8 הָפַךְ vertit, mutavit. אֲגַם *m.* stagnum. חַלָּמִישׁ silex, petra durissima. *r.* חָלַם somniavit. *it.* convaluit, auctus fuit. מַעְיָן fons.

PSALM. CXV.

1 נָתַן dedit. *inf. k.* כָּבוֹד gloria. חֶסֶד benignitas. אֱמֶת veritas. (3) חָפֵץ voluit.
4 עָצָב & עֶצֶב *m.* dolor, molestia, idolum.
5 עַיִן oculus. רָאָה vidit.
6 אֹזֶן auris. ריח *H.* הֵרִיחַ odoratus est. 3. *pl. f. H. cum* ן *parag.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. 1. p. 151.
7 מָשַׁשׁ & מוש recedere. *it.* palpare, contrectare. הָלַךְ ivit. 3. *f. P.* הָגָה meditatus est, mussitavit, eloquutus est. גָּרוֹן guttur. *r.* גָּרַר secuit, traxit.
8 עָשָׂה *part. K.* בָּטַח confisus est.
9 עֵזֶר auxilium. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן obtexit.
12 זָכַר meminit. בָּרַךְ benedixit.
13 קָטָן parvus. (14) יָסַף addidit.
17 מֵת mortuus. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. יָרַד descendit. דּוּמָה silentium. *r.* דום silere.

PSALM. CXVI.

1 אָהַב dilexit. תַּחֲנוּנִים *m. pl.* deprecationes. *r.* חָנַן gratiosus fuit.
2 נָטָה inclinavit.
3 אָפַף circumdedit. חֶבֶל funis, laqueus. *r.* חָבַל ligavit. מֵצַר *m.* angustia. *r.* צָרַר arctavit. שְׁאוֹל locus mortuorum, infernus. מָצָא invenit. צָרָה angustia. יָגוֹן mœror, tristitia. *r.* יגה *H.* mœrore affecit.

Digitized by

4 אָנָּה quo. אָנָּה quæso. מלט N. נִמְלַט ereptus fuit. H. eripuit.
5 רָחַם dilexit, misertus est, part. P.
6 פֶּתִי fatuus, simplex. pl. cum א epenth. פְּתָאִים. r. פָּתָה persuasus, deceptus fuit. דָּלַל attenuatus est. inf. K. W. r. 33. 4. p. 128. ישע H. salvavit.
7 שׁוּב reverti. מְנוּחָה quies. r. נוּחַ quiescere. גָּמַל retribuit, rependit.
8 חָלַץ exuit, exipuit, liberavit. דִּמְעָה lacryma. דְּחִי impulsio ad lapsum, lapsus. r. דָּחָה impulit.
9 הָלַךְ ivit. חַי vivens. חַיִּים vita.
10 אָמַן nutrivit. H. credidit. עָנָה respondit, afflixit.
11 חָפַז trepidavit, acceleravit cum tremore. inf. K. כָּזַב mentitus, mendax fuit.
12 שׁוּב I. f. H. תַּגְמוּל retributio. r. גָּמַל.
13 כּוֹס calix. יְשׁוּעָה salus. נָשָׂא I. f. k.
14 נֶדֶר votum. שָׁלַם integer fuit. P. solvit, rependit.
15 יָקָר pretiosus. חָסִיד sanctus, pius.
16 פָּתַח aperuit. מוֹסֵר vinculum. r. יָסַר.
17 זָבַח sacrificavit. תּוֹדָה laus. r. יָדָה.
18 חָצֵר atrium. תָּוֶךְ medium.

PSALM. CXVII.

1 הָלַל insanivit. P. laudavit. imp. P. גּוֹי gens. שָׁבַח laudavit. אוּם & לְאוּם natio.
2 גָּבַר valuit. חֶסֶד gratia. אֱמֶת veritas. יָהּ Dominus.

PSALM. CXVIII.

1 יָדָה jecit. H. confessus est. חֶסֶד gratia.
2 אָמַר dixit. 3. f. k.
4 יָרֵא timens.
5 מֵצַר angustia. r. צָרַר arctavit. עָנָה respondit. it. exaudivit. מֶרְחָב locus latus, latitudo. r. רָחַב dilatatus est.
6 עָשָׂה fecit. 3. f. K.
7 עָזַר auxiliatus est. שָׂנֵא odit.
8 חָסָה confugit, speravit. בָּטַח confisus est, speravit.

9 נָדִיב munificus. *it.* princeps. *r.* נָדַב liberaliter dedit.
10 סָבַב circumdedit. מוּל circumcidere, succidere. 1. *f. H.*
12 דְּבוֹרָה apis. *r.* דָּבַר. דָּעֲכוּ extinctus fuit. 3. *pl. præt. Pyh.*
קוֹץ spina. *r.* קוּץ tædere.
13 דָּחָה depulit, impulit. (14) עֹז robur. *r.* עָזַז robora-
vit. זִמְרָה psalmodia. *r.* זָמַר putavit. *P.* cecinit.
15 רִנָּה cantus, clamor. *r.* רָנַן cecinit. אֹהֶל tentorium.
יָמִין dextra. *r.* ימן. חַיִל robur *r.* היל.
16 רוֹמֵמָה excelsa. *r.* רוּם elatum esse.
17 מוּת mori. חָיָה vixit. סָפַר narravit, enumeravit. 1. *f. P.*
18 יָסַר castigavit. *inf. Pih. spec. pro* יַסֵּר. מָוֶת mors. נָתַן
dedit. (19) פָּתַח aperuit. שַׁעַר porta. בּוֹא 1. *f. k.*
יָדָה jecit. *H.* confessus est. (20) צַדִּיק justus.
בּוֹא venire. (22) מָאַס sprevit. בָּנָה ædificavit.
part. k. פִּנָּה angulus. *r.* פנן.
23 פלא *N.* mirabilis fuit. עַיִן oculus.
24 גּוּל exultare. שָׂמַח lætatus est.
25 ישע *H.* salvavit. צָלַח prosperatus est.
27 אוֹר lucere. *H.* illuminavit. 3. *sing. fut. Hiph.* W. r. 36.
m. III. p. 149. & annot. I. p. 151. אָסַר ligavit. חַג fe-
stum. *r.* חָגַג feriatus est. עֲבוֹת & עֲבֹת contortum,
tortile, funis. *r.* עבת *P.* contorsit. קֶרֶן cornu. *r.*
קָרַן radiavit. מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח mactavit. *it.* sacri-
ficavit. (29) חֶסֶד misericordia. *r.* חסד *P.* benigne
egit.

PSALM. CXIX.

1 אַשְׁרֵי beatitudines. *it.* beati. *r.* אָשַׁר incessit. *P.* felicita-
vit. תָּמִים perfectus. הָלַךְ ivit. תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה.
2 נָצַר custodivit. עֵדָה testimonium. *r.* עוד. דָּרַשׁ quæsi-
vit. (3) פָּעַל operatus est. עַוְלָה iniquitas. *r.* עוּל
P. inique egit. דֶּרֶךְ via. (4) צִוָּה præcepit.
פִּקּוּדִים *m. pl.* mandata. *r.* פָּקַד. שָׁמַר custodivit.
5 אַחְלַי & אַחֲלֵי utinam. *r. inus.* אחל. כּוּן aptare. *P.* sta-
bilire. 3. *f. N.* חֹק *m.* חֻקָּה *f.* statutum. *r.* חָקַק.
6 בּוֹשׁ erubescere. 1. *f. k.* נָבַט intuitus est. מִצְוָה præce-
ptum. *r.* צִוָּה (7) יָדָה jecit. *H.* confessus est. יֹשֶׁר
rectitudo. לָמַד didicit. *inf. k.*

עזב

Digitized by

8 עָזַב reliquit. 2. *f. k.* (9) זָכָה & זָכַךְ purus fuit. *P.* purificavit. 3. *f. P.* W. r. 46. m. V. p. 212. נַעַר puer. אורח iter, via. *r.* אָרַח iter fecit.
10 שָׁגָה erravit. 2. *sing. f. H.* W. r. 34. m I. β. p. 138.
11 צָפַן abscondit, recondidit. אִמְרָה sermo. *r.* אָמַר.
12 חָטָא peccavit. (13) שָׂפָה labium. *r.* שפה. ספר numeravit, recensuit. (14) עֵדוּת testimonium. *r.* עוד *H.* testari. שׂוּשׂ gaudere, lætari. 1. *sing. præt. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. הון substantia. *it.* opes. *r.* הון.
15 שׂוּחַ meditari, eloqui. נָבַט intuitus est. 1. *f. H.*
16 שָׁעָה respexit, avertit, vel שעע *P.* שִׁעֲשַׁע oblectavit se. 1. *sing. f. Hithp.* W. r. 28. m. III. p. 98. r. 37. p. 157. & r. 42. I. p. 181. שָׁכַח oblitus est.
17 גָּמַל retribuit. חָיָה vixit. (18) גָּלָה revelavit. *imp. k.* W. r. 33. annot. II. p. 135. פלא *part. N.*
19 גֵּר peregrinus. *r.* גור peregrinari. סָתַר abscondit. 2. *f. H.* (20) גָּרַס comminutus, fractus fuit. תַּאֲבָה desiderium. *r.* תָּאַב desideravit.
21 גָּעַר increpavit. זֵד superbus, arrogans. *r.* זוד superbire. אָרַר maledixit. *part. Pah.* שָׁגָה erravit.
22 גָּלַל volvit. *imp. k.* חֶרְפָּה opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. בוז contemtus, despectio. *r.* בוז spernere. נָצַר custodivit.
23 יָשַׁב sedit. שַׂר princeps. שׂוּחַ 3. *f. H.*
24 שַׁעֲשֻׁעִים oblectationes. *r.* שָׁעָה vel שעע. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit.
25 דָּבַק adhæsit. עָפָר pulvis. חָיָה vixit. *P.* vivificavit.
26 לָמַד didicit. *P.* docuit. (27) בּוּן intelligere. *imp. H.*
28 דָּלַף stillavit. תּוּגָה anxietas. *r.* יגה *H.* mœrore affecit. קוּם surgere. *imp. P.*
29 שֶׁקֶר mendacium. סור recedere. *imp. H.* חָנַן gratiosus fuit.
30 אֱמוּנָה fides, veritas. בָּחַר elegit. שָׁוָה æquavit. *P.* posuit. 1. *præt. P.*
31 דָּבַק adhæsit. בוש erubescere.
32 רוּץ currere. 1. *f. k.* רָחַב dilatatus est, dilatavit.
33 יָרָה jecit. *H.* docuit. *imp. H.* W. r. 34. m. I. β. p. 138. & r. 37. m. IV. pag. 162. נָצַר custodivit. 1. *sing. f. k.*

Digitized by Google

W. r. 38. p. 166. עֵקֶב *m.* emolumentum. *it.* finaliter,
in finem usque. (35) דָּרַךְ calcavit. *H.* deduxit.
נְתִיב semita. *r.* נתב. חָפֵץ voluit. (36) נָטָה de-
clinavit. *it.* inclinavit. *imp. H.* בֶּצַע frustulum. *it.*
quæstus, lucrum. *r.* בָּצַע divisit. *it.* quæstum fecit.
37 עָבַר transiit. *imp. k.* רָאָה *inf. k.* שָׁוְא vanitas.
38 קוּם surgere. *H.* exercitavit, confirmavit. *imp. H.*
יִרְאָה timor. (39) עָבַר transivit. יָגֹר metuit.
40 תָּאַב desideravit. (42) בָּטַח speravit.
43 נצל *H.* הִצִּיל eripuit. 2. *f. H.* יָחַל moratus est, expe-
ctavit, speravit. (44) תָּמִיד jugiter. *r.* תמר.
עַד æternitas, seculum. (45) רָחָב amplus. *fam.*
רְחָבָה amplitudo. *r.* רָחַב. דָּרַשׁ quæsivit.
47 שעע vid. v. 16. אָהַב amavit. (48) נָשָׂא tulit. 1. *f. k.*
כַּף manus. אָהַב dilexit.
49 זָכַר meminit. (50) נֶחָמָה consolatio. *r.* נָחַם sola-
tus est. עֳנִי afflictio, paupertas. *r.* עָנָה afflixit.
חָיָה 3. *præt. P.* (51) זֵד superbus. *r.* זוּד super-
bire. לוּץ illudere, deridere. 3. *pl. præt. H.* W. r. 36.
m. III. 2. p. 149. & annot. I. β. p. 152. נָטָה 1. *præt. k.*
52 נחם consolationem accepit. 1. *f. f. Hitbp.*
53 זַלְעָפָה terror, procella. *r.* זלעף. אָחַז cepit, prehendit.
רָשָׁע improbus. *r.* רָשַׁע improbe egit. עָזַב dese-
ruit. (54) זְמִירוֹת *f. pl.* cantiones, psalmi. *r.* זָמַר
amputavit. *P.* cecinit מָגוֹר peregrinatio, commora-
tio. *r.* גוּר peregrinari. *it.* timere. (57) חֵלֶק por-
tio. *r.* חָלַק partitus est. (58) חָלָה ægrotus. *it.*
sollicitus fuit. חָנַן *imp. k.* (59) חָשַׁב cogitavit,
reputavit. שוּב 1. *f. H.* רֶגֶל pes. *r.* רָגַל obtrectavit.
60 חוּשׁ festinare. 1. *sing. præt. k.* מהה *Hitbp.* הִתְמַהְמַהּ
cunctatus, moratus est. (61) חֶבֶל *m.* funis. *it.* ca-
terva. *r.* חָבַל ligavit. עוּד *H.* testari. *al.* עִוֵּד spo-
liavit. (62) חֲצוֹת *f.* pars dimidiata. *r.* חָצָה dimi-
diavit. יָדָה *inf. H.* (63) חָבֵר socius, sodalis. *r.*
חָבַר sociatus fuit. יָרֵא timuit.
64 מָלֵא plenus fuit. לָמַד didicit. *P.* docuit.
66 טוּב bonitas. טַעַם gustus, ratio, judicium. דַּעַת scien-
tia. יָדַע novit. אָמַן nutrivit. *H.* credidit.

67 טֶרֶם nondum, antequam. עָנָה respondit. *it.* humiliavit. שָׁגַג erravit. (68) יָטַב bene fuit. *H.* benefecit. *part. H.* (69) טָפַל concinnavit, assuit. נצר custodivit. 1. *f. k.* (70) טָפַשׁ incrassatus, pinguefactus fuit. חֵלֶב adeps. *r.* חלב. שָׁעָה respexit. vel שעע *P.* שִׁעֲשַׁע oblectavit, sc. conf. v. 16.

71 עָנָה 1. *præt. Pyh.* זָהָב aurum. כֶּסֶף argentum. *r.* כָּסַף appetivit. (72) כון aptare. 3. *pl. f. P.* בון intelligere. *imp. H.* (73) יָרֵא timuit.

74 שָׂמַח lætatus est. יָחַל expectavit.

75 יָדַע novit. עָנָה 2. *præt. P.* (76) נָחַם *inf. P.*

77 רַחַם misericordia. (78) שֶׁקֶר mendacium, & *adv.* falso, falsis causis. *r.* שָׁקַר mentitus fuit. עות *P.* עִוֵּת pervertit, subvertit.

80 תָּמִים perfectus. *r.* תָּמַם perfectus est, absolvit.

81 כָּלָה absolvit, defecit. תְּשׁוּעָה salus. *r.* ישע.

83 נאד uter. *r.* נאד. קִיטוֹר fumus. *r.* קָטַר fumigavit.

84 מָתַי quando? רָדַף persecutus est.

85 כָּרָה paravit, fodit. שִׁיחָה fossa, fovea. *r.* שוּחַ inclinari.

87 מְעַט parum. כִּמְעַט fere. *r.* מָעַט diminutus, paucus fuit. כָּלָה defecit. *P.* consumsit.

89 יצב *Niph.* נִצָּב stetit, constitit.

90 כון aptare. *P.* stabilire. עָמַד stetit.

92 לוּלֵי nisi. אָבַד periit. (94) דָּרַשׁ quæsivit.

95 קָוָה expectavit. בון intelligere, attendere. 1. *f. P. Hithp.* W. r. 36. m. V. p. 156. (96) תִּכְלָה perfectio. *r.* כָּלָה perfecit. קֵץ finis. *r.* קָצַץ amputavit.

97 שִׂיחָה meditatio, colloquium. *r.* שׂוּחַ meditari.

98 אוֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב odio habuit. חָכַם sapiens fuit. 2. *f. f. P.* (99) לָמַד didicit. *P.* docuit. שָׂכַל prosperatus fuit. *H.* intellexit. (100) זָקֵן senex. *r.* זָקֵן senuit. בון intelligere. 1. *f. f. Hithp.*

101 אֹרַח via. כָּלָא clausit, cohibuit.

102 סוּר recedere. (103) מלץ *N.* נִמְלַץ dulce fuit. חֵךְ palatum, guttur. *r.* חנך. דְּבַשׁ mel.

104 שָׂנֵא odit. (105) נֵר lucerna. רֶגֶל pes. אור lux
נָתִיב & נְתִיבָה semita.

105 שבע juravit. קום surgere. 1. *f. f. P.* W. r. 36. not. ad

m. V. 2. p. 157. (107) עָנָה 1. *præt. N.* (108) נְדָבָה voluntarium. *r.* נָדַב sponte dedit. רָצָה voluit, acceptavit. (110) פַּח laqueus. *r.* פּוּחַ afflavit. *it.* illaqueavit. תָּעָה erravit, vagatus est. 1. *sing. præt. k.*

111 נָחַל possedit. שָׂשׂוֹן gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere.

112 עֵקֶב præmium. *it.* finaliter. *r.* עָקַב conculcavit.

113 סֵעֲפִים cogitationes. *r.* סעף.

114 סֵתֶר absconsio, latibulum. *r.* סָתַר abscondit. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן protexit.

115 מֵרַע *m.* malignus. *r.* רוּעַ malum esse.

116 סָמַךְ nixus fuit, fulsit. בּוֹשׁ 2. *f. H.* שֶׂבֶר expectatio. *r.* שָׂבַר consideravit. (117) סָעַד fulsit, sustentavit. *imp. k.* ישע *H.* servavit. 1. *f. N.* שָׁעָה respexit, attendit. *it.* oblectavit se. vid. v. 16.

118 סָלָה prostravit, conculcavit. 2. *p æt. k.* שָׁגָה erravit. *part. pl. k.* תַּרְמִית dolus. *r.* רָמָה jecit.

119 סִיג scoria. *r.* סוּג recedere. שָׁבַת quievit, cessavit.

120 סָמַר horruit. פַּחַד pavor. (121) ינח *H.* posuit, permisit. 2. *f. H.* עָשַׁק oppressit.

122 עָרַב miscuit. *it.* oppignoravit. *it.* dulcis fuit. *imp. K.* זֵד superbus. *r.* זוּד superbire.

126 פּוּר disrumpi. *H.* הֵפֵר fregit, irritum fecit.

127 פָּז aurum solidum, obryzum. *r.* פָּזַז consolidatus est.

128 יָשַׁר rectum fuit. (129) פֶּלֶא mirabile. *r.* פלא *N.* occultus, mirus fuit. (130) פֵּתַח janua, aditus. *h. l. cum Zere.* אוֹר lucere. 3. *f. H.* בִּין *part. H.* פְּתִי fatuus, simplex. *r.* פָּתָה persvasus fuit.

131 פָּעַר aperuit, distendit. שָׁאַף hausit. *it.* anhelavit, suspiravit. יָאַב desideravit. (132) פָּנָה adspexit. מִשְׁפָּט judicium. *it.* mos. *r.* שָׁפַט judicavit.

133 פְּעָמִים ingressus. *r.* פעם. כּוּן *imp. H.* שָׁלַט dominatus est.

134 פָּדָה redemit. עֹשֶׁק oppressio. *r.* עָשַׁק.

136 פֶּלֶג rivus. *r.* פלג *P.* divisit. יָרַד descendit.

138 צִוָּה præcepit (139) צָמַת excidit, succidit. 3. *f. præt. P. W. r.* 49. *m.* I. *p.* 231. קִנְאָה zelus. *r.* קָנָא. שָׁכַח oblitus est. (140) צָרַף conflavit, purgavit. אָהַב dilexit. (141) צָעִיר parvus, exiguus. בָּזָה spre-

Digitized

ſprevit. *part. N.* (143) צַר hoſtis, afflictio. מָצוֹק preſſura, anguſtia. צוּק arctari. (145) קָרָא clamavit. (147) קָדַם anteivit, antevenit. נֶשֶׁף crepuſculum *veſpertinum et matutinum.* *r.* נָשַׁף flavit. שִׁוַּע vociferari. (148) אַשְׁמוּרָה vigilia. *r.* שָׁמַר cuſtodivit. שׂוּחַ loqui, meditari. *inf. H.*

150 קָרַב appropinquavit. רָדַף perſecutus eſt. זִמָּה ſcelus. *r.* זָמַם cogitavit. רָחַק procul abfuit.

152 קֶדֶם antiquitas. *it* pridem. *r.* קָדַם. יָסַד fundavit.

153 חָלַץ exuit, eruit. (154) רִיב contentio. *r.* רוּב litigare. גָּאַל redemit. (156) רַחַם miſericordia. *r.* רָחַם miſertus eſt. (158) בָּגַד perfidus fuit. קוּט faſtidire, averſari. 1. *f. fut. Hithp.* W. r. 36. m. I. p. 156.

160 רֹאשׁ caput, principium. (161) חִנָּם gratis, fruſtra. *r.* חָנַן gratiam fecit. פָּחַד metuit. (162) שׂוּשׂ gaudere. שָׁלָל ſpolium. *r.* שָׁלַל ſpoliavit. (163) תעב *N.* נִתְעַב abominabile fuit. 1. *f. f. P.* (164) הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. (165) מִכְשׁוֹל offendiculum. *r.* כָּשַׁל offendit. (166) שָׂבַר ſperavit. (169) רִנָּה cantus, clamor. (170) תְּחִנָּה deprecatio. *r.* חָנַן. הִצִּיל eripuit. *imp. H.* (171) נָבַע ſcaturivit, eructavit. 3. *f. H.* שָׂפָה labium. (172) עָנָה reſpondit. 3. *fœm. f. k.* לָשׁוֹן lingua. (173) עָזַר juvit. *inf. k.* בָּחַר elegit.

174 תָּאַב deſideravit. (176) תָּעָה erravit. שֶׂה agnus. אָבַד periit. בִּקֵּשׁ quæſivit.

PSALM. CXX.

1 מַעֲלָה aſcenſus, gradus. *r.* עָלָה. צָרָה anguſtia. קָרָא vocavit, invocavit. עָנָה reſpondit, exaudivit.

2 נצל *H.* eripuit. *imp. H.* שָׂפָה labium. רְמִיָּה falſitas, dolus. *r.* רָמָה jecit. *P.* decepit.

3 יָסַף addidit.

4 חֵץ ſagitta. גִּבּוֹר potens. שָׁנַן acuit. *part. Pah.* גֶּחָלִים prunæ. רֹתֶם juniperus.

5 גּוּר peregrinari. שָׁכַן habitavit. אֹהֶל tentorium. *r.* אָהַל tentorium fixit.

Digitized by Google

6 רַב, רַבַּת multum. שָׂנֵא odit.
7 מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם edit, pugnavit.

PSALM. CXXI.

1 נָשָׂא 1. *f. k.* הַר mons. *r.* הרר. עֵזֶר auxilium. *r.* עָזַר
juvit. (3) מוֹט dimotio. *r.* מוט moveri.
נוּם dormitare. 3. *ſ. f. k.* W. 36. m. I. p. 146. & annot.
I. p. 151. (4) יָשֵׁן dormivit.
5 צֵל umbra. *r.* צָלַל obumbratus eſt.
6 נכה *H.* הִכָּה percuſſit. 3. *ſ. f. K. cum ſuff.* ךָ. יָרֵחַ luna. לַיִל nox. (8) יָצָא *inf. k.* בוא venire, ingredi.

PSALM. CXXII.

1 יָלַךְ ivit. 1. *pl. f. k.* (2) עָמַד ſtetit. שַׁעַר porta. *r.*
שָׁעַר æſtimavit. (3) בָּנָה ædificavit. *part Pab.*
W. r. 33. 6. pag. 130. חָבַר ſociatus, conjunctus fuit.
3. *ſ. præt. Pyb.* c. ש W. r. 18. m. II. p. 49.
4 עָלָה aſcendit. שֵׁבֶט virga. *it.* tribus. *r.* שבט. עֵדוּת
teſtimonium. *r.* עוד *H.* teſtari. יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. (5) יָשַׁב ſedit. כִּסֵּא ſolium. *r.* כסא.
6 שָׁאַל interrogavit, poſtulavit. שָׁלָה tranquillus fuit,
quievit. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. m. I. exc. 1. p. 139.
7 חַיִל robur, præmunitio, antemurale. *r.* חיל. שַׁלְוָה tranquillitas. *r.* שָׁלָה. אַרְמוֹן palatium, arx. *r.* ארם.
8 אָח frater. *r.* אחה. רֵעַ amicus, ſocius. *r.* רָעָה pavit.
9 בִּקֵּשׁ quæſivit.

PSALM. CXXIII.

1 נָשָׂא tulit. יָשַׁב habitavit, ſedit. *part. k.*
2 עֶבֶד ſervus. *r.* עָבַד ſervivit. שִׁפְחָה ancilla. *r.* שפח.
גְּבֶרֶת hera, domina. *r.* גָּבַר valuit. חָנַן gratiam fecit. 3. *ſ. f. P.* (3) שָׂבַע ſaturatus eſt.
4 לַעַג ſubſannatio. *r.* לָעַג ſubſannavit. שַׁאֲנָן tranquillus. *r.* שאן. בּוּז *m.* contemtus, deſpectio. *r.* בוז ſpernere. גְּאֵיוֹנִים ſuperbi, faſtuoſi, *ex* גָּאָה altus, ſuperbus, & יוֹנָה oppreſſor. *r.* יָנָה.

PSALM.

PSALM. CXXIV.

2 קוּם surgere. (3) אֲזַי, אֲזַי tunc. חַי vivens. בָּלַע absorpsit, deglutivit. חָרָה exarsit ira. *inf.* *K.* אַף ira. *r.* אָנַף spiravit.

4 שָׁטַף exundavit, immersit. נַחַל *m.* torrens. *r.* נָחַל possedit. עָבַר transiit.

5 זֵדוֹנִים superbi. *r.* זוּד superbire.

6 טֶרֶף raptum. *r.* טָרַף. rapuit. שֵׁן dens. *r.* שָׁנַן acuit.

7 צִפּוֹר avis. מלט *N.* נִמְלַט ereptus est. פַּח laqueus. *r.* פּוּחַ afflare. יוֹקְשִׁים *m. pl.* aucupes. *r.* יָקֹשׁ laqueum tetendit. שָׁבַר fregit.

8 עֵזֶר auxilium. *r.* עָזַר juvit.

PSALM. CXXV.

1 בָּטַח confisus est. מוט moveri. יָשַׁב sedit, permansit.

2 הַר mons. סָבִיב circuitus. *r.* סָבַב circumivit.

3 נוּחַ quiescere. שֵׁבֶט virga. *r.* שבט. גּוֹרָל sors. *r.* גרל. שָׁלַח misit. עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל inique egit. יָד manus. (4) יָטַב bonus fuit. *H.* benefecit. יָשָׁר rectus. *r.* יָשַׁר rectum fuit.

4 נָטָה inclinavit. *it.* declinavit. עֲקַלְקַלּוֹת *f. pl.* tortuosa. *r.* עקל. יָלַךְ ivit. 3. *f. H.* פָּעַל operatus est.

PSALM. CXXVI.

1 שִׁיבָה captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit. *al.* reditus. *r.* שׁוּב. חָלַם somniavit. *part. K.*

2 מָלֵא plenus fuit. 3. *f. f. N.* שְׂחוֹק ludus, risus. *r.* שָׂחַק lusit, risit. פֶּה os. לָשׁוֹן lingua. רִנָּה cantio. *r.* רָנַן cecinit. גָּדַל magnus fuit.

3 שָׂמַח gavisus fuit. שָׂמֵחַ lætus.

4 שְׁבִית captivitas. *r.* שָׁבָה. *al.* reditus. *r.* שׁוּב. אָפִיק fortis. *it.* torrens, alveus. *r.* אפק. נֶגֶב meridies. *r.* נגב.

5 זָרַע seminavit. דִּמְעָה lachryma. *r.* דָּמַע lachrymatus est. קָצַר abbreviatus est. *it.* messuit.

6 בָּכָה flevit. מֶשֶׁךְ tractatio. *r.* מָשַׁךְ traxit. אֲלֻמָּה manipulus, fasciculus. *r.* אלם.

Digitized by Google

PSALM. CXXVII.

1 בָּנָה ædificavit. שָׁוְא vanitas. *it.* frustra. *r.* שוא.
עָמַל laboravit. שָׁקַד vigilavit.
2 שכם *H.* הִשְׁכִּים matutinavit. אָחַר moratus est.
יָשַׁב *inf. k.* עֶצֶב dolor. *r.* עָצַב doluit. יָדִיד *m.* dilectus. *r.* יָדָה projecit. שֵׁנָא somnus. *r.* יָשַׁן dormivit. (3) נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit.
שָׂכָר merces. בֶּטֶן venter. *r.* בטן.
4 חֵץ sagitta. *r.* חָצַץ. נְעוּרִים *m. pl* pueritia, adolescentia. *r.* נָעַר excussit.
5 אַשְׁרֵי beatitudines, beati. *r.* אָשַׁר incessit. *P.* beavit.
אַשְׁפָּה pharetra. *r.* אשף. בּוֹשׁ erubescere. אֹיֵב inimicus.

PSALM. CXXVIII.

1 יָרֵא timuit. דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit.
2 יְגִיעַ labor. *r.* יָגַע laboravit. אָכַל comedit. אַשְׁרֵי beatitudines. *it.* beate, (3) גֶּפֶן vitis. *r.* גפן.
פָּרָה fructuosus fuit. *part. f. k.* W. r. 33. exc. ad m. I. p. 140. יַרְכָה & יָרֵךְ femur, latus. *r.* ירך. שְׁתִילִים *m. pl.* plantæ. *r.* שָׁתַל plantavit. זַיִת olea. *r.* זית.
שֻׁלְחָן mensa. *r.* שָׁלַח misit.
4 בֹּרַךְ benedixit. 3. *f. Pyh.* W. r. 25. m. III. p. 89.

PSALM. CXXIX.

1 צָרַר ligavit. *it.* hostiliter egit. נְעוּרִים pueritia, adolescentia. *r.* נָעַר excussit.
2 יָכֹל potuit, prævaluit.
3 גַּב altitudo. *it.* tergum, dorsum. *r.* גבב. חָרַשׁ aravit.
אָרַךְ prolongatus fuit. *H,* prolongavit. 3. *pl. præt. H.* W. r 30. m. II. p. 102. מַעֲנִית sulcus, striga. *r.* עָנָה respondit, afflixit.
4 קָצַץ amputavit, truncavit. עֲבֹת, עֲבוֹת *m.* contortum, contortus funis. *r.* עָבַת contorsit.
5 בּוֹשׁ pudefieri. סוּג avertere se. 3. *pl. f. H.* אָחוֹר retrorsum. *r.* אָחַר moratus est. שָׂנֵא odit.

חצר

Digitized by Google

6 חָצִיר gramen. *r.* חצר. גַּג tectum. קַדְמָה antiquitas, ante. שָׁלַף eduxit, exuit. יָבֵשׁ aruit.
7 קָצַר abbreviatus fuit. *it.* messuit. חֹצֶן sinus. *al.* brachium *r.* חצן. עִמֵּר manipulos fecit. *part. P.*
8 עָבַר transiit. בָּרַךְ genu flexit, benedixit.

PSALM. CXXX.

1 מַעֲמַקִּים *m. pl.* profunditates. *r.* עָמַק profundus fuit. קָרָא vocavit, invocavit.
2 שָׁמַע audivit. *imp. k.* קוֹל vox. אֹזֶן auris. *r.* און *P.* אזן attendit. קַשֻּׁבוֹת *f. pl.* attenta. *r.* קָשַׁב auscultavit. תַּחֲנוּנִים *m. pl.* deprecationes. *r.* חָנַן gratiam fecit. *Hithp.* supplicavit. (3) עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה curvus fuit. *it.* inique egit. שָׁמַר custodivit, observavit. עָמַד stetit. 3. *f. k.* (4) סְלִיחָה condonatio. *r.* סָלַח condonavit. ירא timuit. 2. *f. f. N.*
5 קָוָה expectavit. יָחַל *P.* & *H.* הוחיל expectavit.
6 בֹּקֶר mane. *r.* בִּקֵּר *P.* quæsivit.
7 יחל *imp. P.* הַרְבֵּה multum. פְּדוּת redemtio. *r.* פָּדָה redemit.

PSALM. CXXXI.

1 גָּבַהּ altus fuit, exaltavit se. רוּם extolli. הָלַךְ ambulavit 1. *f. præt. P.* גָּדוֹל magnus. פלא *N.* occultus, mirus, mirabilis fuit. *part. N.*
2 שָׁוָה æquatus fuit. *P.* שָׁוָה posuit. דָּמַם siluit. 1. *f. præt. P.* W. r. 42. r. 2. p. 181. גָּמַל retribuit. *it.* ablactavit. *partic. Pah.* W. r. 44. *e.* p. 188.
3 יחל *P.* expectavit. *imp. P.*

PSALM. CXXXII.

1 זָכַר recordatus est. עָנָה respondit. *it.* afflixit. *inf. Pyh.* W. r. 33. 4. p. 128.
2 אָבִיר robustus, fortis. *r.* אבר. שבע *N.* נִשְׁבַּע juravit. נָדַר vovit.
3 אֹהֶל tabernaculum. *r.* אָהַל tentoria fixit. עָלָה ascendit,

dit. 1.*f.k.* עֶרֶשׂ sponda, lectus. *r.* ערש. יְצוּעַ stratum. *r.* יצע.

4 שֵׁנָה & שְׁנַת somnus. *r.* יָשֵׁן dormivit. עַפְעַפַּיִם *m. dual.* palpebræ. *r.* עוף volare. תְּנוּמָה dormitatio. *r.* נום dormitare.

5 מָצָא invenit. מָקוֹם locus. מִשְׁכָּן habitatio. *r.* שָׁכַן habitavit. אָבִיר fortis.

6 שָׂדֶה ager. *r.* שדה. יַעַר sylva. *r.* יער.

7 שָׁחָה incurvavit se. 1. *pl. f. Hithp.* הֲדוֹם scabellum. *r.* הדם.

8 מְנוּחָה quies. *r.* נוּחַ quiescere. אָרוֹן arca. *r.* ארן. עֹז fortitudo. *r.* עָזַז corroboravit.

9 כֹּהֵן sacerdos. *r.* כָּהַן. לָבַשׁ induit. חָסִיד benignus. *it.* sanctus. *r.* חסד *P.* benigne egit. רָנַן cantavit. 3. *m.pl f.P.*

10 שׁוּב reverti. מָשִׁיחַ unctus. *it.* Christus. *r.* מָשַׁח unxit.

11 פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה fructuosus fuit. בֶּטֶן venter. *r.* בטן. שׁוּת ponere. 1. *f.f. H.* כִּסֵּא solium.

12 בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה comedit. *it.* selegit. עֵדָה testimonium. *r.* עוד *H.* testari. זוֹת, זוּ hæc *vel* hoc. זֶה hic. לָמַד didicit. *P.* docuit. 1. *f. P.*

13 בָּחַר elegit. אִוָּה desideravit. מוֹשָׁב sedes.

14 יָשַׁב 1. *f. k.* (15) צַיִד venatio. *it.* esca. *r.* צוּד venari. בָּרַךְ benedixit. *inf. P.* & 1. *f. f. P.* אֶבְיוֹן egenus. *r.* אָבָה voluit. שָׂבַע saturatus est. 1. *f. f. H.*

16 Vid. v. 9. (17) צָמַח germinavit. *it.* ortus fuit. קֶרֶן cornu. *r.* קָרַן radiavit. עָרַךְ ordinavit, disposuit. נֵר lucerna. *r.* נור. (18) בֹּשֶׁת pudor. *r.* בּוֹשׁ erubescere. ציץ *præt.* צָץ floruit. 3. *f. f. H.* נֵזֶר separatio. *it.* corona. *r.* נָזַר separavit.

PSALM. CXXXIII.

1 נָעִים amœnus, jucundus. *r.* נָעֵם amœnus fuit. יָשַׁב sedit, habitavit. *inf. k.* W. r. 37. annot. 2. p. 165. יַחַד simul. *r.* יָחַד adunatus fuit.

2 שֶׁמֶן unguentum. *r.* שָׁמַן pinguis fuit. יָרַד descendit. *part. k.* זָקָן barba. *r.* זָקֵן senuit. מִדָּה mensura, dimensio, vestis. *r.* מָדַד mensuravit.

3 טַל ros. *r.* טלל. יָרַד descendit. צִוָּה præcepit.

PSALM.

PSALM. CXXXIV.

1 עֶבֶד ſervus. *r.* עָבַד ſervivit. עָמַד ſtetit. לַיִל nox.
r. ליל. (2) נָשָׂא tulit. *imp. Kal.* W. r. 38. ann. I. p. 168.

PSALM. CXXXV.

1 הִלֵּל inſanivit. *P.* laudavit. עֶבֶד ſervus.
2 עָמַד ſtetit. חָצֵר atrium. *r.* חצר. (3) זָמַר putavit.
it. pſallit. נָעִים *m.* amœnus. *r.* נָעַם amœnus fuit.
4 בָּחַר ſelegit. סְגֻלָּה peculium. *r.* סגל.
5 יָדַע novit. (6) חָפֵץ voluit. יָם mare. *r.* ימם.
תְּהוֹם abyſſus. *r.* תהם (7) עָלָה aſcendit. *part. H.*
נָשִׂיא princeps. *it.* vapores, nubes. נָשָׂא tulit. קָצֶה fi-
nis. בָּרָק fulgur. *r.* בָּרַק fulguravit. מָטָר pluvia.
r. מטר *H.* pluit. יָצָא exiit. *part. N.* אוֹצָר theſau-
rus. *r.* אָצַר recondidit.
8 נכה *H.* הִכָּה percuſſit. בְּכוֹר primogenitus. *r.* בכר.
בְּהֵמָה beſtia. *r.* בהם.
9 שָׁלַח miſit. אוֹת ſignum מוֹפֵת prodigium. *r.* יפת.
תָּוֶךְ medium. *r.* תוך.
10 הָרַג occidit. עָצוּם potens. *r.* עָצַם corroboratus eſt.
11 מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.
12 נַחֲלָה poſſeſſio. *r.* נָחַל poſſedit.
13 זֵכֶר memoria. *r.* זָכַר recordatus eſt. דּוֹר generatio. *r.*
דּוּר & דּוּר habitare. (14) דִּין judicare. 3. *f. f. H.*
נחם *N.* pœnituit. 3. *f. Hithp.*
15 עֲצַבִּים *m. pl.* ſimulacra. *r.* עָצַב doluit. מַעֲשֶׂה opus.
r. עָשָׂה fecit.
16 פֶּה os עַיִן fons. *it.* oculus *r.* עין. (17) און *Hiph.*
הֶאֱזִין auſcultavit. 3. *pl. f. H.* W. r. 30. m. I. p. 101.
18 עָשָׂה *part. K.* בָּטַח confiſus eſt.
19 בָּרַךְ benedixit. (20) יָרֵא timens. (21) שָׁכַן ha-
bitavit.

PSALM. CXXXVI.

1 יָדָה jecit. *H.* celebravit. 2. *pl imp. H.* חֶסֶד gratia.
4 פלא *N.* נִפְלָא occultus, mirabilis fuit.

Digitized

5 תְּבוּנָה intelligentia. *r.* בין intelligere.
6 רָקַע expandit. (7) אוֹר lux. *r.* אור splendere, lu-
cere. (8) שֶׁמֶשׁ sol. *r.* שמש. מֶמְשָׁלָה *constr.*
מֶמְשֶׁלֶת dominium. *r.* מָשַׁל dominatus est.
9 יָרֵחַ luna. *r.* ירח. כּוֹכָב stella. *r.* כבב.
10 בכרו *part. H.* (11) יָצָא 3.*f.H.* תָּוֶךְ medium.
12 חָזָק fortis. *r.* חָזַק invaluit. זְרוֹעַ brachium. נָטָה ex-
tendit. *part. Pah.*
13 גָּזַר secuit, abscidit. גְּזָרִים segmenta.
14 עָבַר transivit. תָּוֶךְ medium.
15 נָעַר excussit. חַיִל robur, exercitus. *r.* חיל.
16 יָלַךְ ivit, ambulavit. *part* H.W. r. 37. m. IV. 2. pag. 163.
מִדְבָּר desertum. *r.* דָּבַר dixit.
18 הָרַג occidit. 3.*f.k.* אַדִּיר magnificus, validus. *r.* אדר.
21 נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit.
23 שִׁפְלָה depressio. *r.* שָׁפֵל humilis, depressus fuit. זָכַר
recordatus est. (24) פָּרַק rupit, liberavit.
צַר hostis. *r.* צור obsidere. (25) לֶחֶם panis.
r. לָחַם comedit. בָּשָׂר caro. *r.* בשר.

PSALM. CXXXVII.

1 נָהָר fluvius. *r.* נָהַר fluxit. יָשַׁב sedit. בָּכָה flevit.
זָכַר recordatus est. *inf. k.*
2 עֲרָבִים *m. pl.* salices. *r.* עָרַב miscuit. תָּלָה suspendit.
כִּנּוֹר cithara.
3 שָׁאַל rogavit, postulavit. שָׁבָה captivum duxit. שִׁיר
canticum. *r.* שור canere. *imp.H.* תּוֹלָלִים *m.pl.* con-
tumulatores, *s. qui Hierosol. in acervos redegerunt et
diruerunt.* *r.* תָּלַל aggeravit. שִׂמְחָה lætitia.
4 שיר 1.*pl.f. H.* אֲדָמָה terra. נֵכָר peregrinus.
5 שָׁכַח oblitus est. 1. et 3. *fœm.f. k.*
6 דָּבַק adhæsit. לָשׁוֹן lingua. *r.* לשן. חֵךְ palatum. *r.*
חָכָה expectavit. זָכַר recordatus est, meminit. עָלָה
1.*f.H.* (7) עָרָה nudatus est. *imp. P.* יְסוֹד funda-
mentum. *r.* יָסַד fundavit. (8) שָׁדַד vastavit, deva-
stavit. שָׁלַם integer fuit. *P.* retribuit. 3.*f. P.* גְּמוּל
retributio. *r.* גָּמַל retribuit.
9 אַשְׁרֵי beatitudines. אָחַז cepit, apprehendit. 3.*f.f.k.*

W.r.

W. r. 30. m. II. 1. p. 103. נָפַץ dispersus fuit. עוֹלֵל parvulus, puerulus. r. עלל P. fecit. סֶלַע petra.

PSALM. CXXXVIII.

1 יָדָה jecit. *H.* confessus est. זָמַר amputavit. *P.* cecinit, psallit. 1. *f. f. P.*
2 שָׁחָה incurvavit se. 1. *f. f. Hithp.* הֵיכָל templum. r. הכל. קֹדֶשׁ sanctitas. אֱמֶת veritas. גָּדַל magnus fuit. *H.* magnificavit. אִמְרָה sermo. r. אָמַר dixit.
3 רָהַב extulit se, corroboravit. 2. *f. f. H.* עֹז robur.
5 דֶּרֶךְ via. כָּבוֹד gloria. r. כָּבֵד gravis, honoratus fuit.
6 רָם excelsus. r. רום elatum, altum esse. שָׁפָל humilis, demissus. r. שָׁפֵל humilis fuit. רָאָה vidit. 3. *f. k.* גָּבֹהַּ altus, excelsus r. גָּבַהּ altus fuit. מֶרְחָק longinquitas. r. רָחַק longinquus fuit. יָדַע novit. 3. *f. ex K.* & *P.* (7) קֶרֶב medium. r. קָרַב appropinquavit. צָרָה angustia. r. צוּר obsidere. חָיָה vixit. 2. *f. f. P.* אַף nasus. *it.* ira. r. אָנַף spiravit. *it.* iratus est. איֵב inimicus. r. אָיַב inimicatus est. שָׁלַח misit. ישע *H.* salvavit. 3 *f. H.* יָמִין dextra.
8 גָּמַר perfecit, absolvit. מַעֲשֶׂה opus. רָפָה remisit. 2. *f. f. H.* W. r. 33. annot. I. 6. p. 132.

PSALM. CXXXIX.

1 מְנַצֵּחַ præfectus, *sc. musicæ.* r. נָצַח vicit. חָקַר investigavit, scrutatus est. יָדַע novit. 2. *f. k.*
2 שֶׁבֶת *f.* habitatio, sessio. r. יָשַׁב sedit. קוּם surgere. בִּין intelligere. 2. *præt. k.* רֵעַ amicus, sodalis. *al. chald.* cogitatio r. רָעָה pavit se. רָחוֹק longinquus.
3 אֹרַח semita. r. אָרַח iter fecit. רֶבַע quarta pars. *it.* accubitus. r. רָבַע quadratus est. *it.* accubuit. זָרָה ventilavit, sparsit. *al.* mensuravit. *al.* cinxit. 2. *f. præt. P.* W. r. 7 m. III. p. 14 & r. 34. m. II. 2. p. 141. דֶּרֶךְ via. סָכַן profuit. *H.* assuevit, assuefactus, solitus fuit.
4 מִלָּה sermo, verbum. r. מָלַל locutus fuit. לָשׁוֹן lingua. כֹּל omnis.
5 אָחוֹר retrorsum. r. אָחַר moratus est. קֶדֶם antiquitas, ante.

ante. r. קדם P. antervertit. צור obsidere, formare. שׁוּת ponere. 2.f. H. כַּף vola.
6 פְּלִאי m. פְּלִיאָה f. mirificus, a. r. פלא N. occultus, mirus fuit. דַּעַת scientia. r. יָדַע novit. שָׂגַב exaltatus, roboratus fuit. יָכֹל potuit, prævaluit. 1.f.k.
7 אָן & אָנָה quo? יָלַךְ ivit. 1.f.k. רוּחַ spiritus. בָּרַח fugit. 1.f.k. (8) נָסַק scandit, ascendit. 1 f.f.k. W. r. 38. p. 166. יצע H. הִצִּיעַ stravit, stratum posuit. 1.f.f. H. שְׁאוֹל infernus. r. שָׁאַל rogavit. כָּנָף ala. r. כנף. שַׁחַר aurora. r. שָׁחַר niger fuit.
9 נָשָׂא tulit. 1.f.k שָׁכַן habitavit. אַחֲרִית extremitas, finis. r. אָחַר distulit.
10 נָחָה duxit, abduxit. 3.f.H. אָחַז apprehendit. 3.f.k.
11 חֹשֶׁךְ tenebræ. r. חָשַׁךְ obscuratus fuit. שׁוּף conterere. 3.pl.f.k. בַּעַד circa, pro, vice.
12 חָשַׁךְ obscurus fuit. H obtenebravit. 3.f.H. אוֹר lucere. אוֹר m. אוֹרָה f. lux. חֲשֵׁיכָה tenebræ, obtenebratio. (13) קָנָה possedit. 2.præt.k. כְּלָיוֹת f. renes. r. כָּלָה consumtus est. סָכַךְ texit, obtexit. 2.f.f. Pyh. W. r. 41. m. II p. 173.
14 יָדָה jecit. H. confessus est. 1.f. H. יָרֵא timuit. part. N. פלה N. separatus fuit. פלא N. mirabilis fuit. part. N. מַעֲשֶׂה opus. r. עָשָׂה fecit. יָדַע part. fœm. k.
15 כָּחַד P. celavit. עֶצֶם os. עָשָׂה 1.præt. Pyh. סֵתֶר occultum. רָקַם acu pinxit, artificiose formavit. תַּחְתִּי inferior. r. תחת. (16) גֹּלֶם glomus, massa. r. גָּלַם convolvit, conglomeravit. סֵפֶר liber. r. סָפַר numeravit. כָּתַב scripsit. 3.pl.f.N. יָצַר finxit, formavit. 3.pl. præt. Pyh. W. r. 46. m. V. p. 212.
17 יָקַר pretiosus, sublimis fuit. רֵעַ amicus. al. cogitatio. r. רָעָה pavit se. vid. v. 2. עָצַם corroboratus est. it. multus est. ראשׁ caput it. summa. r. ראשׁ.
18 חוֹל arena. r. חוּל dolere. it. manere. רָבָה multiplicatus est. קוּץ tædere. H. evigilare.
19 קָטַל occidit, interfecit. דָּם sanguis. r. דָּמָה similis fuit. סוּר recedere. (20) אָמַר dixit. 3.f.k. W. r. 30. p. 102. מְזִמָּה cogitatio, scelus. r. זָמַם cogita-

Digitized by Go

gitavit. נָשְׂא 3. *pl. præt. k.* שָׁוְא vanum. עָר ini-
micus. *r.* עור evigilare.
21 שָׂנֵא odit. קום surgere. *partic. Hithp. eliso* מ. W. r. 42.
2. p 181. קוט fastidire, fastidio habere. 1. *f. f. Hithp.*
22 תַּכְלִית perfectio, consummatio. *r.* כָּלָה perfecit.
23 חָקַר *imp. k.* יָדַע *imp. k* בָּחַן probavit, exploravit.
שַׂרְעַף *pl.* שַׂרְעַפִּים *m. pl.* cogitationes.
24 עֹצֶב *m.* dolor, idolum, terriculum. *r.* עָצַב doluit.
נָחָה duxit.

PSALM. CXL.

2 חָלַץ exuit, liberavit. חָמָס vis, violentia. *r.* חָמַס vim
fecit, violenter egit. נָצַר custodivit.
3 חָשַׁב cogitavit. גור peregrinatus fuit. *it.* congregavit.
4 שָׁנַן acuit. נָחָשׁ serpens. *r.* נחש. חֵמָה æstus iræ. *it.*
venenum. *r.* יָחַם caluit. עַכְשׁוּב aspis. *r.* עכש.
שָׂפָה labium.
5 שָׁמַר custodivit. *imp. k.* יָד manus. דָּחָה depulit, im-
pulit. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128. פְּעָמִים *m. pl.* inces-
sus, pedes. *r.* פעם.
6 טָמַן abdidit, abscondit. גֵּאֶה *m.* superbus. *r.* גָּאָה su-
perbivit. פַּח *m.* laqueus. *r.* פוח afflare. חֶבֶל cor-
ruptio. *it.* funis. *r.* חָבַל ligavit. פָּרַשׂ pandit, ex-
pandit. רֶשֶׁת rete. מַעְגָּל plaustrorum ambitus. *it.*
orbita. *r.* עגל. מוֹקֵשׁ laqueus, tendicula. *r.* יָקַשׁ la-
queum tetendit. שׁית ponere.
7 און *H.* הֶאֱזִין auscultavit. תַּחֲנוּנִים deprecationes. *r.*
חָנַן gratiam fecit. (8) סָכַךְ texit. 2. *f. præt. k.*
נֶשֶׁק arma, armatura. *r.* נָשַׁק osculatus fuit.
9 מַאֲוַיִּים *m. pl.* desideria. *r.* אָוָה desideravit. זָמָם cogi-
tatio. *r.* זָמַם cogitavit. פוק vacillare. *H.* protulit,
produxit. 3. *f. f. H.* W. r. 36. m. III. 2. p. 149. & annot. I.
p. 151. רום altum esse, exaltari.
10 מֵסַב circuitus. *r.* סָבַב circuivit. עָמָל labor. *it.* per-
versitas. *r.* עָמַל laboravit. כָּסָה operuit. 3. *f. f. P.*
11 מוט moveri. 3. *pl. f. N.* גֶּחָלִים *m.* prunæ, carbones.
נָפַל cecidit. 3. *f. H.* מַהֲמוֹרוֹת *f. pl.* foveæ. *r.* המר.

כון

12 כּוּן aptare, ſtabilire. 3. *f.* *N.* W. r. 36. m. III. p. 148. צוּד venari. מַדְחֵפוֹת *f. pl.* impulſiones. *r.* דָּחַף impulit.
13 דִּין judicium. *r.* דּוּן judicare. עָנִי pauper. *r.* עָנָה reſpondit. *it.* afflixit. אֶבְיוֹן egenus. *r.* אָבָה voluit.
14 יָשַׁב ſedit. יָשָׁר rectus. פָּנִים facies.

PSALM. CXLI.

1 קָרָא vocavit, invocavit. חוּשׁ feſtinare.
2 כּוּן aptare. *N.* ſtabilitus fuit 3. *ſ. f. f. N.* תְּפִלָּה oratio. *r.* פלל. קְטֹרֶת ſuffitus. מַשָּׂא onus. *it.* elevatio. *r.* נָשָׂא tulit. כַּף manus. מִנְחָה munus, oblatio. *r.* מנח. עֶרֶב veſpera.
3 שׁוּת ponere. שָׁמְרָה cuſtodia. *r.* שָׁמַר & נָצַר cuſtodivit. *imp. k.* דֶּלֶת *f.* & *per apocopen lit.* ת דַּל oſtium. *r.* דלת. *al.* דַּל hauſtura, prolatio. *r.* דָּלָה hauſit, extulit, vel דָּלַל attenuatus, exhauſtus eſt.
4 נָטָה inclinavit. 2. *f. H.* עלל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus eſt. *inf. Hithp.* W. r. 42. 2. p. 181. עֲלִילָה actio, opus. פָּעַל operatus eſt. בַּל non, ne. לָחַם veſci, pugnare. מַנְעַמִּים *m. pl.* res amœnæ. *r.* נָעַם amœnus fuit.
5 הָלַם contudit, obtudit. יכח *H.* הוֹכִיחַ arguit, corripuit. שֶׁמֶן oleum. *r.* שָׁמַן pinguis fuit. ראשׁ caput. *it.* præcipuum. *r.* ראשׁ. נוא *H.* הֵנִיא irritum fecit. 3. *f. H. cum apoc.* א. רָעָה malum.
6 שָׁמַט intermiſit. *it.* dimiſit 3. *pl. præt. N.* יָד manus. *it.* locus. *r.* יָדָה jecit. סֶלַע petra. *r.* סלע. שֹׁפֵט judex. *r.* שָׁפַט judicavit. נָעֵם amœnus fuit.
7 פָּלַח diſſecuit. בָּקַע ſcidit, diffidit. פָּזַר diſperſit. שְׁאוֹל ſepulchrum. *r.* שָׁאַל rogavit.
8 חָסָה confugit, ſperavit. עָרָה nudatus eſt. 2. *ſ. f. P.*
9 יָקֹשׁ laqueum tetendit. מוֹקֵשׁ *m.* laqueus. פָּעַל operatus eſt.
10 נָפַל cecidit. מַכְמוֹר rete. *r.* כמר. עָבַר tranſivit.

PSALM.

PSALM. CXLII.

1 מַשְׂכִּיל *m.* intelligens. *it.* carmen erudiens. *r.* שָׂכַל secundatus est. הָיָה *inf. k.* מְעָרָה spelunca, fossa. *r.* עָרָה nudatus est. תְּפִלָּה oratio.
2 זָעַק clamavit. חָנַן gratiam fecit. *Hitbp.* precatus est.
3 שָׁפַךְ effudit. שִׂיחַ *m.* meditatio. *r.* שׂוּחַ meditari. צָרָה angustia. נגד *H.* annunciavit. 1. *f. f. H.*
4 עָטַף operuit. *Hitbp.* obruit se. נְתִיבָה semita. *r.* נתב. ארח via. *r.* אָרַח iter fecit. טָמַן abdidit, occultavit. פַּח laqueus.
5 נבט *N.* נִבַּט intuitus est. *imp. H.* נָכַר alienus fuit. *H.* agnovit. *part. H.* אָבַד periit. מָנוֹס fuga, perfugium. *r.* נוּס fugere. דָּרַשׁ quæsivit.
6 זָעַק clamavit. מַחְסֶה spes. *r.* חָסָה confugit, speravit. חֵלֶק portio. *r.* חָלַק distribuit.
7 קָשַׁב auscultavit. רִנָּה clamor. *r.* רָנַן cecinit. דָּלַל exhaustus fuit. נצל *H.* הִצִּיל eripuit. רָדַף persecutus est. אָמֵץ robustus, fortis fuit.
8 יָצָא exivit. *H.* eduxit. מַסְגֵּר claustrum, carcer. *r.* סָגַר clausit. יָדָה jecit. *H.* confessus est. כתר *H.* הִכְתִּיר cinxit. גָּמַל retribuit.

PSALM. CXLIII.

1 אזן *H.* הֶאֱזִין auscultavit. תַּחֲנוּנִים deprecationes. *r.* חָנַן gratiam fecit. אֱמוּנָה fides, veritas. עָנָה respondit.
2 בּוֹא venire. עֶבֶד servus. צָדַק justus fuit.
3 רָדַף persecutus est. דָּכָא contrivit. חַיָּה *f.* vivens, vita. יָשַׁב sedit. מַחְשָׁךְ tenebræ. *r.* חָשַׁךְ obtenebratus fuit. מֵת mortuus.
4 עָטַף operuit, defecit. 3. *f. f. f. Hitbp.* תָּוֶךְ medium. שָׁמֵם desolavit. 3. *f. f. Hitbp.* W. r. 28. m. III. 2. p. 96. & r. 42. 2. p. 181.
5 זָכַר recordatus est. קֶדֶם antiquitas. הָגָה meditatus est. 1. *f. præt. K.* פֹּעַל opus. שׂוּחַ meditari. 1. *f. f. P.* W. r. 36. m. V. p. 156.

Digitized by Google

6 פָּרַשׂ expandit. עָיֵף *m.* fessus, lassus. עֲיֵפָה *f.* fessa. *it.* sitibunda. *r.* עָיֵף fessus fuit.

7 מַהֵר festinus, cito. *r.* מָהַר dotavit. *P.* festinavit. עָנָה respondit. *it.* exaudivit. כָּלָה defecit. סָתַר 2. *f. f. H.* מָשַׁל dominatus est. *N.* נִמְשַׁל similis factus est. יָרַד descendit. בַּאר, בּוֹר *m.* fovea. *r.* בָּאַר declaravit.

8 שָׁמַע *imp. H.* בָּטַח confisus est. יָדַע *imp. H.* זו ille. יָלַךְ 1. *f. k.* נָשָׂא tulit. (9) נצל *H.* eripuit, *imp. H.* איב inimicus. כָּסָה texit. 1. *præt. P.*

10 לָמַד didicit. *P.* docuit. עָשָׂה *inf. k.* רצון voluntas. *r.* רָצָה voluit. נָחָה duxit. 2. *f. fœm. f. H.* מישור rectitudo, rectum. *r.* יָשַׁר rectum fuit.

11 חָיָה vixit. *P.* vivificavit, conservavit. יָצָא exivit. *Hiph.* eduxit. (12) חֶסֶד gratia. צָמַת exscidit, succidit. 2. *f. m. f. H.* אָבַד periit. *H.* perdidit. צָרַר hostiliter egit. *part. K.*

PSALM. CXLIV.

1 צוּר rupes. *r.* צוּר obsidere. קְרָב prælium. *r.* קָרַב appropinquavit. אֶצְבַּע digitus. *r.* צָבַע tinxit.

2 מְצוּדָה *f.* arx, propugnaculum. *r.* מצר. מִשְׂגָּב *m.* locus editus, munitio. *r.* שָׂגַב exaltatus fuit. פָּלַט evasit. *P.* liberavit. *part. P.* מָגֵן scutum. *r.* גָּנַן protexit. חָסָה confisus est, speravit. רָדַד expandit. *al.* subjecit, prostravit. (3) יָדַע cognovit, scivit. אנוש homo. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. חָשַׁב cogitavit. 1. *f. f. P.*

4 הֶבֶל vanitas. *r.* הָבַל vanus fuit. דָּמָה similis est. צֵל umbra. עָבַר transiit.

5 נָטָה inclinavit. יָרַד descendit. נָגַע tetigit. הַר mons. עָשַׁן fumigavit.

6 בָּרַק fulguravit. בָּרָק fulgur. פוץ dispergi. 2. *f. H.* חֵץ sagitta. *r.* חָצַץ dimidiavit. הָמַם profligavit.

7 שָׁלַח misit. מָרוֹם excelsum. *r.* רוּם elatum esse. פָּצָה aperuit, dilatavit, liberavit. נצל *H.* הִצִּיל eripuit. נָכַר alienus fuit. *H.* agnovit. (8) שָׁוְא vanum, mendacium. *r.* שוא. שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר mentitus est.

9 חָדָשׁ novus. *r.* חדש. שִׁיר canere. נֶבֶל nablium. *r.* נָבַל cecidit-

cecidit. *it.* ſtulteſcit. עָשׂוֹר decem. *it.* decachordum.
r. עָשַׂר decimavit. זָמַר amputavit. *P.* cecinit.
10 פָּצָה v. 7. (11) נצל *H.* eripuit. פֶּה os. יָמִין
dextra. (12) נְטִעִים plantæ. *r.* נָטַע plantavit.
גָּדַל crevit. *part. Pyh.* נְעוּרִים pueritia. *r.* נָעַר ex-
cuſſit. זָוִיּוֹת *f. pl.* anguli. *r.* זוה. חָטַב cecidit, pu-
tavit. *part. Pyh.* תַּבְנִית *f.* ſtructura, ſimilitudo. *r.*
בָּנָה exſtruxit. הֵיכָל templum.
13 מְזָוִים *m. pl.* anguli. *it.* cellæ, promptuaria, penuaria.
r. זוה. מָלֵא plenus. *r.* מָלֵא plenus fuit. פוק ti-
tubare, protulit. *part. pl. H.* זַן ſpecies. *al.* alimen-
tum. *r.* זון. צאן grex. אָלַף didicit. *part. H.*
מַאֲלִיפוֹת millena parientes. רָבַב multum eſt. *part.*
Pyh. מְרֻבָּבוֹת myriadibus auctæ. חוץ foras. *it.* pla-
tea. (14) אַלּוּף doctor. *it.* bos. סָבַל bajulavit,
tulit. *part. pl. Pyh.* פֶּרֶץ ruptura. יָצָא exiit. צְוָחָה
vociferatio, clamor. *r.* צָוַח vociferatus eſt. רְחֹב *c.*
platea. *r.* רָחַב dilatatus eſt.

PSALM. CXLV.

1 תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. רוּם elatum
eſſe. 1. *f. f. P.* עַד æternitas.
3 בָּרַךְ benedixit. הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. 1. *f. P.* & ſq.
part. Pyh. (3) גְּדוּלָּה & גְּדֻלָּה magnitudo. *r.* גָּדַל
magnus fuit. חֵקֶר inveſtigatio. *r.* חָקַר inve-
ſtigatus eſt. (4) שִׁבַּח laudavit. גְּבוּרָה fortitu-
do. *r.* גָּבַר prævaluit. נגד *H.* indicavit. 3. *f. H.*
5 הָדָר *m.* honor, decus. כָּבוֹד gloria. הוֹד decus. *r.* הוד.
פלא *N.* mirabilis fuit. שִׂיחַ meditari. 1. *f. H.*
6 עֱזוּז robur. *r.* עָזַז roboravit. יָרֵא timuit. *part. N.*
סָפַר narravit. (7) נָבַע ſcaturivit, eructavit.
רָנַן cecinit, vociferatus eſt. (8) חַנּוּן *m.* gratioſus.
r. חָנַן gratiam fecit. רַחוּם miſericors. *r.* רָחַם miſer-
tus eſt. אֶרֶךְ אַפַּיִם longus narium, *h. e. longaminis.*
9 רַחַם miſeratio. מַעֲשֶׂה opus. (10) יָדָה jecit. *H.*
confeſſus eſt. חָסִיד pius. (11) מַלְכוּת re-
gnum. *r.* מָלַךְ regnavit. גְּבוּרָה fortitudo.

12 יָדַע ſcivit. *inf. H.* מַלְכוּת regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.
13 מֶמְשָׁלָה dominium. *r.* מָשַׁל.
14 סָמַךְ nixus, innixus fuit. נָפַל cecidit. זָקַף erexit, elevavit. כָּפַף curvavit. *part. pl Pah.*
15 שִׂבֵּר conſideravit, ſperavit, expectavit. אֹכֶל cibus. עֵת tempus. *r.* עָתַת.
16 פָּתַח aperuit. שָׂבַע ſatiatus fuit.
18 קָרוֹב propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit. קָרָא vocavit, invocavit.
19 שַׁוְעָה *f.* clamor, vociferatio.
20 אָהַב dilexit. שמר *P.* שִׁמֵּר perdidit. 3. *f. H.*
21 תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל. פֶּה os. קֹדֶשׁ ſanctitas.

PSALM. CXLVI.

1 הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. (2) זָמַר amputavit. *P.* pſallit.
3 בָּטַח confiſus eſt. נָדִיב ſpontaneus, princeps. *r.* נָדַב ſponte egit. תְּשׁוּעָה ſalus. *r.* ישע *H.* ſervavit.
4 יָצָא 3. *f. k.* שׁוּב 3. *f. k.* אֲדָמָה terra. אָבַד periit. עֶשְׁתֹּנוֹת *f. pl.* cogitationes. *r.* עָשַׁת candidus fuit. *H.* cogitavit.
5 אֵל Deus. שֶׂבֶר expectatio. *r.* שִׂבֵּר conſideravit.
7 עָשַׁק oppreſſit. *part. Pah.* לֶחֶם panis. *r.* לָחַם comedit. רָעֵב famelicus. *r.* רָעֵב eſurivit. נָתַר ſaliit. *H.* ſolvit. *part. H.* אָסַר ligavit, vincivit.
8 פָּקַח aperuit. עִוֵּר cæcus. *r.* עור vigilare. זָקַף erexit. כָּפַף curvavit.
9 גֵּר advena. *r.* גּוּר peregrinari. יָתוֹם pupillus. אַלְמָנָה vidua. עוד *P.* עוֹדֵד ſtatuminavit, erexit. 3. *ſ. f. P.* W. r. 42. 2. p. 181. עות *P.* עִוֵּת pervertit.
10 מָלַךְ regnavit.

PSALM. CXLVII.

1 נָעִים amœnus, jucundus. נָאָה pulchrum fuit. נָוֶה & נָאוֶה *m.* נָאוָה *f.* pulcher. *al. r.* אוה.
2 בָּנָה ædificavit. דָּחָה depulit. *part. pl. N.* כָּנַס collegit, congregavit. 3. *ſ. f. P.*

3 רָפָא sanavit. שָׁבַר fregit, contrivit. חָבַשׁ ligavit. עַצֶּבֶת f. dolor. r. עָצַב doluit.
4 מָנָה numeravit. כּוֹכָב stella. r. ככב.
6 עוד P. עוֹדֵד statuminavit. עָנָו mansuetus. r. עָנָה respondit, afflixit. שָׁפֵל humilis fuit. part. H.
7 עָנָה respondit. תּוֹדָה laus. r. יָדָה jecit. H. celebravit. זָמַר amputavit. P. cecinit. כִּנּוֹר cithara. r. כנר. (8) כָּסָה operuit. part. P. עָב nubes. r. עוב. כּוּן aptare. מָטָר pluvia. r. מטר. צָמַח germinavit. part. H. הַר mons. חָצִיר gramen. r. חצר. (9) בְּהֵמָה bestia. r. בהם. לֶחֶם panis, esca. r. לָחַם comedit. עֹרֵב corvus. r. עָרַב miscuit.
10 סוּס equus. חָפֵץ voluit, delectatus est. שׁוֹק armus, crus. r. שוק. רָצָה voluit, delectatus est.
11 יָרֵא timens. יחל P. moratus est, expectavit. part. P.
12 שָׁבַח laudavit. הָלַל insanivit. P. laudavit.
13 חָזַק invaluit. P. firmavit. בְּרִיחַ vectis. r. בָּרַח fugit. שַׁעַר porta. קֶרֶב medium.
14 שׂוּם ponere. גְּבוּל terminus. r. גָּבַל terminavit. חֵלֶב adeps. r. חלב. חִטָּה triticum. r. חָנַט balsamavit. שָׂבַע saturatus est. 3. f. f. H.
15 מְהֵרָה festinanter. r. מָהַר dotavit, festinavit. רוּץ currere.
16 שֶׁלֶג nix. r. שלג. צֶמֶר lana. כְּפוֹר pruina. r. כָּפַר picavit. אֵפֶר cinis. r. אפר. פִּזֵּר dispersit.
17 שלך H. הִשְׁלִיךְ projecit. קֶרַח m. gelu, glacies. פַּת frustum, bucella. r. פָּתַת concidit. קָרָה frigus. r. קרר. עָמַד stetit.
18 מסה H. הִמְסָה liquefecit. נָשַׁב perflavit, sufflavit. נָזַל fluxit, effluxit. (19) נגד H. annunciavit. חֹק statutum. r. חָקַק descripsit. (20) יָדַע novit.

PSALM. CXLVIII.

1 מָרוֹם excelsum. (2) מַלְאָךְ legatus, angelus. r. לאך. צָבָא ministerium, exercitus. r. צָבָא militavit.
3 יָרֵחַ luna. כּוֹכָב stella. r. ככב. אוֹר lumen.
4 צִוָּה praecepit. בָּרָא creavit.

Digitized by Google

6 עָמַד ſtetit. עָבַר præteriit.
7 תַּנִּין draco. תְּהוֹם abyſſus. r. תהם.
8 בָּרָד grando. r. בָּרַד grandinavit. שֶׁלֶג nix. r. שלג.
קִיטוֹר fumus, exhalatio. r. קָטַר. סַעַר m. סְעָרָה f.
turbo. (9) גִּבְעָה collis. r. גבע. עֵץ arbor.
פְּרִי fructus. r. פָּרָה fructuoſus fuit. אֶרֶז cedrus.
r. ארז. (10) חַיָּה beſtia. r. חָיָה vixit. בְּהֵמָה be-
ſtia. רֶמֶשׂ reptile. r. רָמַשׂ reptavit. צִפּוֹר avis. r. צָפַר
avolavit. כָּנָף ala. r. כנף. (11) אוֹם & לְאוֹם popu-
lus. r. אמם. שַׂר princeps. r. שׂוּר principatum tene-
re. שֹׁפֵט judex. r. שָׁפַט judicavit.
12 בָּחוּר ſelectus. it. juvenis. r. בָּחַר ſelegit. בְּתוּלָה vir-
go. r. בתל. זָקֵן ſenex. r. זָקֵן conſenuit. נַעַר puer.
r. נָעַר excuſſit. (13) שָׂגַב exaltatus eſt. הוֹד glo-
ria. r. הוד (14) רוּם elatum eſſe. 3. f. H. קֶרֶן cor-
nu. r. קָרַן radiavit. קָרוֹב propinquus. r. קָרַב ap-
propinquavit. חָסִיד ſanctus.

PSALM. CXLIX.

1 חָדָשׁ novus. r. חדשׁ. קָהָל congregatio. r. קָהַל congre-
gavit. (2) שָׂמַח lætatus eſt. עָשָׂה fecit. part. k.
גיל exultare. (3) מָחוֹל chorus. r. חָלַל perfora-
tus fuit. it. ſaltavit, tripudiavit. תֹּף tympanum. r.
תָּפַף tympanizavit. כִּנּוֹר cithara. זָמַר amputavit.
P. cecinit. (4) רָצָה voluit, placuit. פֵּאֵר orna-
vit, decoravit. עָנָו manſuetus. r. עָנָה reſpondit.
it. afflixit. (5) עָלַז exultavit. חָסִיד pius, be-
nignus. רָנַן cantavit 3. pl. f. P. מִשְׁכָּב cubile. r.
שָׁכַב cubuit. (6) רוֹמֵמָה excelſa, elata. r. רוּם
altum eſſe. גָּרוֹן guttur. r. גָּרַר traxit. פֶּה os,
oris. it. acies. יָד manus.
7 נְקָמָה f. ultio, vindicta. r. נָקַם ultus eſt. תּוֹכֵחָה cor-
rectio, reprehenſio. r. יכח H. arguit. לְאוֹם po-
pulus.
8 אָסַר ligavit. זִקִּים m. pl. catenæ, compedes. r. זָקַק fu-
dit. it. ligavit. נִכְבָּד m. honorabilis. r. כָּבַד gravis,
honoratus fuit. כֶּבֶל compes. r. כבל. בַּרְזֶל ferrum.
עשׂה

9 עֲשׂוֹת *inf. k.* כָּתַב scripsit. הָדָר *m.* honor, decus. *r.* הָדַר honoravit.

PSALM. CL.

1 קֹדֶשׁ sanctitas. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit. רָקִיעַ firmamentum. *r.* רָקַע expandit. עֹז robur.
2 גְבוּרָה fortitudo. *r.* גָּבַר prævaluit. גֹּדֶל magnitudo. *r.* גָּדַל magnus fuit.
3 תֵּקַע clangor. *r.* תָּקַע clanxit. שׁוֹפָר *m.* buccina. נֵבֶל uter. *it.* nablium.
4 תֹּף tympanum. *r.* תָּפַף pulsavit. מָחוֹל *m.* chorus. *r.* חָלַל perforatus est. מִנִּים *m. pl.* chordæ. *r.* מנן. עוּגָב & עֻגָּב organon musicum. *r.* עָגַב amavit.
5 צֶלְצְלִים *m. pl.* cymbala. *r.* צָלַל tinnivit. תְּרוּעָה clangor. *r.* ריע. *al.* רוּעַ malum esse. *H.* clanxit.
6 נְשָׁמָה anima. *r.* נשם. הָלַל insanivit. *P.* laudavit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

PROVERBIA SALOMONIS.

CAP. I.

1 מָשָׁל *m.* similitudo, proverbium. *r.* מָשַׁל dominatus est, parabolice locutus est.
2 דַּעַת scientia. *r.* יָדַע. חָכְמָה sapientia. *r.* חָכַם sapiens fuit מוּסָר castigatio. *r.* יָסַר castigavit, erudivit. בִּין intelligere. *inf. H.* W. r. 36. III. 1. p. 148. & ann. 1. p. 151. אֹמֶר sermo. בִּינָה intelligentia, prudentia.
3 לָקַחַת sumsit. *inf. k.* שֵׂכֶל intellectus, intelligentia. *r.* שָׂכַל secundatus est. *H.* intellexit. צֶדֶק justitia. *r.* צָדַק justus fuit. מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. מֵישָׁרִים rectitudines, rectum. *r.* יָשַׁר rectum fuit.
4 נָתַן dedit. *inf. k.* פֶּתִי fatuus, simplex. *it.* פְּתִי *pl.* פְּתָיִם & *cum* א *epenth.* פְּתָאִים. *r.* פָּתָה persuasus fuit. *it.* deceptus fuit. עָרְמָה *f.* astutia. *r.* עָרַם calliditate usus fuit. נַעַר puer. מְזִמָּה *f.* cogitatio, solertia.

 r. זמם

וְזִמָּה cogitavit. (5) יֹסֵף addidit. 3.*f.H.* לֶקַח per-
ceptio, disciplina, doctrina. *r.* לָקַח sumsit, cepit.
בִּין intelligere. *part. N.* תַּחְבֻּלוֹת & תַּחְבּוּלוֹת solertiæ, consilia, industria. *r.* חָבַל pigneravit. קָנָה ac-
quisivit. 3.*f.k.* (6) מְלִיצָה interpretatio. *r.* לוּץ
illudere. חִידָה ænigma. *r.* חוּד ænigmatice loqui.
7 יִרְאָה timor. *r.* יָרֵא timuit. רֵאשִׁית initium. *r.* רֹאשׁ.
אֱוִיל stultus. *r.* אול. בָּזָה sprevit.
8 נָטַשׁ dimisit, omisit. תּוֹרָה doctrina. *r.* יָרָה jecit. *H.*
docuit. (9) לִוְיָה adjunctio. *r.* לָוָה mutuatus est.
it. adhæsit. חֵן gratia. *r.* חָנַן gratiam fecit. עֲנָק
torques. *r.* עָנַק implexus fuit. *al.* torque cinxit.
גַּרְגְּרָה, גַּרְגֶּרֶת faux, fistula gutturis. *r.* גָּרַר traxit.
10 פָּתָה persuasus fuit. 3. *pl.f. P.* W. r. 34. m. I. 1. pag. 136.
חַטָּאִים *m.pl.* peccatores. *r.* חָטָא peccavit. אָבָה vo-
luit, concupivit. 2. *f. fut. Kal.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102.
11 יֵלֵךְ ivit. *imp. k.* אָרַב insidiatus est. 1. *pl.f.k.* דָּם san-
guis. *r.* דָּמָה similis fuit. צָפַן abscondit, recondi-
dit. 1. *f. k.* נָקִי innocens *r.* נָקָה mundus fuit.
חִנָּם gratis. *r.* חָנַן gratiam fecit.
12 בָּלַע absorpsit. 1. *pl. f. k.* שְׁאוֹל status mortuorum, in-
fernus. *r.* שָׁאַל rogavit. חַי vivens. *r.* חָיָה vi-
xit. תָּמִים integer. *r.* תָּמַם integer fuit. יָרַד de-
scendit. באר & בּוֹר fovea. *r.* באר.
13 הוֹן substantia, opus. *r.* הון. יָקָר pretiosus. *r.* יָקַר pre-
tiosus fuit. מָצָא 1. *f. k.* מָלֵא plenus fuit. בַּיִת do-
mus. שָׁלָל *m.* præda, spolium. *r.* שָׁלַל prædatus est.
14 גּוֹרָל sors. *r.* גרל. נָפַל cecidit. *H.* projecit. 2. *f. f. H.*
תָּוֶךְ medium. *r.* תוך. כִּיס marsupium, crumena.
r. כוס. כֹּל omnis. (15) מָנַע inhibuit, cohi-
buit. רֶגֶל pes. נְתִיבָה *f.* semita.
16 רוּץ currere. מָהַר dotavit. *P.* festinavit. שָׁפַךְ ef-
fudit.
17 זָרָה ventilavit, sparsit. *part. Pyh.* W. r. 7. p. 14. רֶשֶׁת *f.*
rete. *r.* רשת. בַּעַל *m.* dominus. *r.* בָּעַל maritus
fuit. *it.* imperavit. כָּנָף ala. *r.* כנף. אֹרַח *f.* con-
suetudo. *it.* via.
18 אָרַב insidiatus est. צָפַן abscondit.

אורח

19 ארח via. בֶּצַע frustulum. it. lucrum. r. בָּצַע divisit, it. quæstum fecit. לָקַח accepit. 3. f. k.

20 חוץ foris; platea. רָנַן cecinit. it. vociferatus est. 3. sing. f. K. רְחֹב platea. r. רָחַב dilatatus est. קוֹל vox.

21 הָמָה tumultuatus est. part. f. k. W. r. 34. m. I. exc. 1. p. 140. קָרָא clamavit. פֶּתַח ostium, janua. r. פָּתַח aperuit. שַׁעַר m. porta. (22) פְּתִי fatuus, simplex. it. simplicitas. r. פָּתָה persuasus fuit. אָהַב dilexit. 2. f. P. לֵץ derisor. לָצוֹן derisio. r. לוּץ deridere. חָמַד desideravit. כְּסִיל stultus, stolidus. r. כָּסַל stultus factus fuit. שָׂנֵא odio habuit. דַּעַת scientia.

23 שׁוּב reverti. 2. pl. fut. W. r. 36. m. I. annot. 2. p. 147. תּוֹכַחַת correctio, correptio. r. יכח H. arguit. נָבַע scaturivit, eructavit. 1. sing. fut. H. יָדַע scivit. 1. f. H.

24 מֵאֵן renuit. 2 f. f. P. נָטָה extendit, inclinavit. 1. f. pr. k. W. r. 34. m. II. 2. p. 141. קָשַׁב auscultavit, attendit.

25 פָּרַע nudavit, abjecit, avertit se. עֵצָה f. consilium. r. יָעַץ. אָבָה voluit, concupivit.

26 אֵיד vapor, calamitas, pernicies. r. אוּד. שָׂחַק risit. 1 f. k. לָעַג subsannavit, irrisit. 1. f. k. פַּחַד m. pavor.

27 שׁוֹאָה vastatio. r. שָׁאָה desolatus est. סוּפָה turbo. r. סוּף deficere, consumi. אָתָה venit, advenit. 3. sing. f. k. W. r. 30 m. II. p. 102. & r. 33 2. p. 129. צָרָה angustia, anxietas. r. צוּר arctare. צוּקָה angustia. r. צוּק arctari. (28) עָנָה 1. f. k. שָׁחַר niger fuit. it. sedulo quæsivit. 3. f. P. cum Nun epenth. מָצָא invenit. (29) שָׂנֵא odit. יִרְאָה f. timor, reverentia. בָּחַר elegit. (30) אָבָה voluit. עֵצָה consilium. נָאַץ sprevit. תּוֹכַחַת correptio. r. יכח.

31 אָכַל comedit. מוֹעֵצוֹת f. pl. consilia. r. יָעַץ. שָׂבַע saturatus est.

32 מְשׁוּבָה rebellis. it. aversa, aversio. r. שׁוּב averti. פְּתִי m. fatuus. r. פָּתָה. הָרַג occidit. 2. f. k. שַׁלְוָה tranquillitas. r. שָׁלָה tranquillus fuit. כְּסִיל m. stultus. אָבַד periit. 3. f. P.

33 שָׁכַן habitavit. בֶּטַח fiducia. שַׁאֲנַן tranquillus, tranquillitas. r. שאן.

Digitized by Google

CAP. II.

1 לָקַח accepit. 2.*f.k.* אֹמֶר ſermo. *pl.* אֲמָרִים. מִצְוָה *f.* præceptum. *r.* צִוָּה. צָפַן abſcondit, repoſuit.
2 קָשַׁב attendit. *inf. H.* חָכְמָה ſapientia. אֹזֶן *f.* auris. נָטָה inclinavit. 2.*f.H.* לֵב cor. בִּינָה & תְּבוּנָה intelligentia. *r.* בִּין.
4 בִּקֵּשׁ quæſivit. מַטְמוֹן theſaurus. *r.* טָמַן abdidit, recondidit. חָפַשׂ ſcrutatus eſt.
7 צָפַן 2.*f.k.* יָשָׁר rectus. תּוּשִׁיָּה eſſentia. *Syrus & Arabs ſæpe vertit* doctrina. *r.* ישה. *al.* שָׁוָה. מָגֵן *m.* clypeus. הָלַךְ ivit. תֹּם integritas.
8 נָצַר cuſtodivit. אֹרַח *f.* iter, via. חָסִיד *m.* benignus.
9 מֵישָׁרִים rectitudines. מַעְגָּל *m.* plauſtrum, orbita.
10 נָעֵם amœnus, iucundus fuit.
11 מְזִמָּה *f.* ſolertia. *r.* זָמַם cogitavit.
12 נצל *H.* eripuit. *inf. H.* רַע malus. תַּהְפֻּכוֹת *f. pl.* perverſitates. *r.* הָפַךְ vertit. *it.* perverſus fuit.
13 עָזַב reliquit. יֹשֶׁר rectitudo. חֹשֶׁךְ tenebræ.
14 שָׂמֵחַ lætus. עָשָׂה *inf. K.* גול exultare.
15 אֹרַח via. *r.* אָרַח iter fecit. עִקֵּשׁ perverſus. *r.* עָקַשׁ pervertit. לוז diſcedere, recedere. *part. plur.* N.W. r. 36. m. II. p. 148.
16 זָר alienus. נָכְרִי alienus, alienigena. *fœm.* נָכְרִיָּה. *r.* נכר alienus fuit. *it.* agnovit. חָלַק partitus, *it.* mollis fuit. *H.* emollivit. W. r. 30. exc. 3. p. 106.
17 עָזַב deſeruit. אַלּוּף *m.* dux. נְעוּרִים *f. pl.* adoleſcentia. שָׁכַח oblitus eſt.
18 שָׁחָה incurvavit, inclinavit. רְפָאִים *m. pl.* ſuperbi, impii, gigantes. *it.* mortui.
19 נשג *H* הִשִּׂיג attigit, aſſecutus fuit.
20 יָלַךְ ivit. 2.*f.k.* אֹרַח via. שָׁמַר cuſtodivit.
21 יָשָׁר rectus. שָׁכַן habitavit. תָּמִים perfectus. יתר N. נוֹתַר reliquus fuit, remanſit. 3. *plur. f.* N. W. r. 37. annot. 3. p. 165. (22) כָּרַת cecidit, exſcidit. בָּגַד perfidus fuit. *part. K.* נָסַח amovit, avulſit. 3. *pl. fut. k.*

CAP.

CAP. III.

1 שָׁכַח oblitus est. נָצַר custodivit, נְ f. k. לֵב cor.
2 אֹרֶךְ longitudo. שָׁנָה annus. יָסַף addidit. 3. plur. fut. H. W. r. 37. m. IV. 2. p. 163.
3 עָזַב deseruit. קָשַׁר ligavit. imp. k. W. 48. m. IV. a. p. 227. גַּרְגֶּרֶת & גַּרְגְּרָה fauces, fistula gutturis. r. גָּרַר secuit, ruminavit, traxit. כָּתַב scripsit. לוּחַ tabula. r. לוח.
4 מָצָא invenit. חֵן gratia. שֵׂכֶל intellectus. r. שָׂכַל prosperatus est. H. intellexit.
5 בָּטַח confisus est. בִּינָה intelligentia, prudentia. r. בון intelligere. שען N. נִשְׁעַן nixus, innixus fuit.
6 יָדַע scivit. imp. k. יָשַׁר rectus fuit. P. direxit. 3. f. P.
7 סוּר recedere. רַע malus.
8 רִפְאוּת sanatio. r. רָפָא sanavit. שֹׁר & שֹׁרֶר umbilicus. r. שרר. שִׁקּוּי potus, irrigatio. r. שקה H. potavit. עֶצֶם f. os, ossis.
9 כָּבַד gravis, honoratus est. הון m. opes. רֵאשִׁית initium, primitiæ. תְּבוּאָה f. proventus. r. בוא.
10 מָלֵא plenus fuit, implevit. 3. f. N. אֲסָמִים horrea. r. אסם. שָׂבָע saturitas. r. שָׂבַע saturatus est. תִּירוֹשׁ mustum. r. יָרַשׁ hæreditavit. יֶקֶב torcular. r. יקב. פָּרַץ rupit, disrupit.
11 מוּסָר castigatio, eruditio. r. יָסַר castigavit, erudivit. מָאַס sprevit. קוּץ tædere, distædere. 2. sing. f. k. W. r 36. m. I. p. 146. & ann. 1. p. 151. תּוֹכֵחָה & תּוֹכַחַת f. correctio, increpatio. r. יכח H. arguit. 3. f. H.
12 אָהַב amavit. רָצָה voluit, delectatus fuit.
13 אַשְׁרֵי beatitudines. חָכְמָה sapientia. פּוּק titubare. H. proferre, producere. 3 f. H. תְּבוּנָה f. intelligentia. r. בון.
14 סַחַר it. סָחָר negotiatio, mercatura. r. סָחַר mercatus, negotiatus est. חָרוּץ sedulus, sollicitus. it. fossa, aurum r. חָרַץ movit se.
15 יָקַר pretiosus fuit. פְּנִיִּים, פְּנִינִים m. pl. margaritæ, carbunculi. r. פנן. חֵפֶץ m. delectatio, voluntas. שָׁוָה æquatus, adæquatus fuit. 3. pl. f. k. W. r. 34. m. I. a. p. 136. אֹרֶךְ longitudo. יָמִין dextra.

שמואל

16 שמואל manus ſiniſtra. r. שמל. עֹשֶׁר m. divitiæ. כָּבוֹד gloria.
17 נֹעַם amœnitas, jucunditas. r. נָעַם amœnus, jucundus fuit. נָתִיב m. נְתִיבָה f. ſemita.
18 חָזַק valuit. H. apprehendit. תָּמַךְ ſuſtentavit, tenuit. אָשַׁר inceſſit. it. beavit. מְאֻשָּׁר part. Pyh. beatus.
19 יָסַד fundavit. כּוּן aptare. P. ſtabilivit.
20 דַּעַת ſcientia. r. יָדַע ſcivit. תְּהוֹם abyſſus. בָּקַע ſcidit, diffidit. שַׁחַק nubes ſuperior. רָעַף ſtillavit, deſtillavit. טַל m. ros.
21 לוּז decedere. נָצַר cuſtodivit. תּוּשִׁיָּה ſubſtantia, eſſentia. r. יֵשׁ eſt, ſunt. al. r. שָׁוָה. מְזִמָּה cogitatio. r. זָמַם cogitavit.
22 גַּרְגְּרָה & גַּרְגֶּרֶת f. faux. r. גָּרַר diſſecuit, ruminavit.
23 בֶּטַח fiducia. נָגַף cecidit, percuſſit. W. r. 38. p. 166.
24 שָׁכַב cubuit. פָּחַד expavit. עָרַב miſcuit. it. dulcuit, dulcis fuit. שֵׁנָה ſomnus. r. יָשֵׁן dormivit.
25 יָרֵא timuit. 2. f. k. פִּתְאֹם ſubito, repente. r. פתא. שׁוֹאָה f. vaſtatio. r. שָׁאָה. רָשָׁע impius.
26 כֶּסֶל ſtultitia. it. ſpes, fiducia. r. כָּסַל ſtultus factus fuit. שָׁמַר cuſtodivit. לֶכֶד captura. r. לָכַד cepit.
27 מָנַע cohibuit. בַּעַל dominus. עֲשׂוֹת inf. K.
28 רֵעַ m. proximus, amicus. יָלַךְ ivit. מָחָר cras.
29 חָרַשׁ aravit. it. fabricavit.
30 רוּב contendere. 3. f. H. גָּמַל retribuit.
31 קָנָא zelotypus fuit. 2. f. f. Pih. חָמָס violentia. בָּחַר elegit. (32) תּוֹעֵבָה abominatio. לוּז recedere. N. נָלוֹז part. N. perverſus. סוֹד arcanum.
33 מְאֵרָה maledictio, execratio. r. אָרַר maledixit. נָוֶה habitaculum. r. נָוָה inhabitavit. בָּרַךְ benedixit. 3. f. P.
34 לֵץ m. deriſor. r. לוּץ illudere. 3. f. H. עָנִי pauper, humilis. pl. עֲנִיִּים & עֲנָוִים. al. עָנָו manſuetus.
35 כָּבוֹד gloria. נָחַל poſſedit. כְּסִיל ſtultus. רוּם altum eſſe, efferre ſe. part. H. W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. קָלוֹן m. ignominia. r. קָלָה torrefecit. N. viluit.

CAP.

CAP. IV.

1 מוּסָר eruditio. *r.* יָסַר. קָשַׁב attendit. דַּעַת ſcientia. *r.* יָדַע. בִּינָה intelligentia. *r.* בִּין.
2 לֶקַח perceptio, diſciplina, doctrina. *r.* לָקַח ſumſit, accepit. עָזַב reliquit. 2. *f. k.*
3 רַךְ *m.* tener. יָחִיד unicus, unigenitus. *r.* יָחַד adunatus fuit. (4) יָרָה jecit. *H.* docuit. 3. *f. H.* תָּמַךְ fulſit, ſuſtentavit. מִצְוָה præceptum.
5 קָנָה poſſedit, eruit. חָכְמָה ſapientia. *r.* חָכַם. שָׁכַח oblitus eſt. נָטָה inclinavit. 2. *f. k.* W. r. 33. pag. 131. אֹמֶר ſermo. פֶּה os. (6) אָהַב dilexit. נָצַר cuſtodivit. (7) רֵאשִׁית initium. קִנְיָן poſſeſſio, acquiſitio. *r.* קָנָה poſſedit, acquiſivit.
8 סָלַל aggeravit, elevavit. *imp. P.* W. r. 42. I. pag. 181. רוּם extolli. 3. *f. P.* כָּבַד gravis, honoratus fuit. חָבַק brachiis incluſit, amplexus fuit.
9 לִוְיָה adjunctio, adjectio. *r.* לָוָה mutuatus eſt. *it.* adhæſit. חֵן gratia. *r.* חָנַן gratioſus eſt. עֲטֶרֶת *conſtr.* עֲטָרָה corona. *r.* עָטַר circumdedit, circumcinxit. תִּפְאֶרֶת ornatus. *r.* פָּאַר *P.* ornavit. מִגֵּן tradidit, dedit. 3. *ſing. f. P.* (10) לָקַח *imp. k.* רָבָה multiplicatus eſt. שָׁנָה *f.* annus.
11 יָרָה jecit. *H.* docuit. דָּרַךְ calcavit. *H.* deduxit. מַעְגָּל *m.* orbita. יֹשֶׁר rectitudo.
12 יָלַךְ *inf. k.* יָצַר formavit. *it.* arctatus, anguſtiatus eſt. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 162. צַעַד greſſus. *r.* צָעַד progredi. כָּשַׁל impegit. רוּץ currere. 2. *f. k.*
13 רָפָה remiſit. 2. *ſing. f. H.* W. r. 33. annot. I. 6. p. 132.
14 אָשַׁר inceſſit. 2. *f. P.*
15 פָּרַע nudavit, abjecit, deſeruit. עָבַר tranſiit. שָׂטָה declinavit.
16 יָשֵׁן dormivit. יָרַע & רוּעַ malum eſſe. גָּזַל rapuit, abripuit, diſripuit. שֵׁנָה ſomnus. *r.* יָשֵׁן. כָּשַׁל 3. *f. H.* & 3. *f. K.* (17) לָחַם comedit. לֶחֶם panis. רֶשַׁע improbitas. חָמָס *m.* violentia. שָׁתָה bibit.
18 נֹגַהּ ſplendor. *r.* נָגַהּ ſplenduit. כּוּן parare. *N.* נָכוֹן conſtitutus, ſtabilis fuit.

אפלה

Digitized by Google

19 אֲפֵלָה caligo. r. אפל. (20) קָשַׁב attendit. נָטָה inclinavit. (21) לוז recedere. 3.f. H. תָּוֶךְ medium. (22) מצא invenit. בָּשָׂר caro. מַרְפֵּא medicina. r. רָפָא sanavit, curavit.
23 תּוֹצָאוֹת f. pl. exitus. r. יָצָא exivit.
24 סור recedere. imp. H. עִקְּשׁוּת perversitas. r. עָקַשׁ pervertit. לְזוּת. pravitas. r. לוז recedere. שָׂפָה f. labium. רָחַק amotus, longinquus fuit. H. amovit. imp. H.
23 נֹכַח coram, e regione. r. נכח. נָבַט intuitus est. 3.f.H. יָשַׁר 3.f.H. עַפְעַפַּיִם m. d. palpebræ. r. עוּף volare.
26 פִּלֵּס libravit, expendit. מַעְגָּל orbita. כּוּן parare. 3.f. N. (27) נָטָה 2.f. K.

CAP. V.

1 חָכְמָה sapientia. קָשַׁב attendit. תְּבוּנָה intelligentia. r. בּין. נָטָה inclinavit. אֹזֶן auris.
2 מְזִמָּה cogitatio. r. זָמַם. דַּעַת scientia. r. יָדַע. שָׂפָה labium. נָצַר custodivit.
3 נֹפֶת destillatio. r. נוּף aspergere, stillare, נָטַף stillavit, destillavit. זָר extraneus. חָלָק levis, glaber. שֶׁמֶן oleum. חֵךְ palatum, guttur. r. חנך.
4 אַחֲרִית extremitas, finis. r. אָחַר distulit. מַר m. amarus. לַעֲנָה absinthium. r. לען. חַדָּה acutum. r. חָדַד acutus fuit. חֶרֶב m. gladius. פֶּה os. it. acies.
5 יָרַד descendit. מָוֶת mors. שְׁאוֹל status mortuorum. it. infernus. צַעַד gressus. r. צָעַד progressus est. תָּמַךְ sustentavit, apprehendit.
6 פִּלֵּס expendit. נוּעַ moveri, vacillare. 3. pl. præt. K. מַעְגָּל orbita.
7 סוּר recedere.
8 רָחַק longinquus fuit. קָרַב appropinquavit. פֶּתַח ostium. בַּיִת domus.
9 הוֹד honor. אַכְזָר atrox, ferox, crudelis. r. כזר.
10 שָׂבַע satiatus est. זָר peregrinus. כֹּחַ facultas, vis. עֶצֶב dolor, labor. r. עָצַב doluit. נָכְרִי peregrinus.
11 נָהַם rugiit, fremuit, gemuit, כָּלָה consumtus fuit. inf.

Digitized by Google

inf. K. W. r. 33. 4. p. 128. שְׁאֵר caro. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. (12) שָׂנֵא odit. תּוֹכַחַת & תּוֹכֵחָה *f.* correctio. *r.* יכח *H.* arguit. נָאַץ ſprevit, contemſit.
13 מוֹרֶה pluvia. *it.* doctor. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. *part. H.* לָמַד didicit. *part. P.* • נָטָה inclinavit. 1. *præt. H.*
14 מְעַט paucum. קָהָל *m.* congregatio. עֵדָה *f.* cœtus.
15 בּוֹר & בְּאֵר fovea, ciſterna. *r.* בָּאַר declaravit. נוֹזְלִים *m. pl.* fluentes, fluenta. *r.* נָזַל fluxit. תָּוֶךְ medium. בְּאֵר puteus. *r.* בָּאַר.
16 פּוּץ diſpergi. מַעְיָן fons. חוּץ & חוּצָה foras. רְחוֹב platea. *r.* רָחַב dilatatus eſt. פֶּלֶג rivus.
17 לְבַד ſeorſum, ſolus. זָר alienus.
18 מָקוֹר fons, ſcaturigo. *r.* קוּר fodere. בָּרַךְ benedixit. שָׂמַח lætatus eſt. אֵשֶׁת *conſtr.* אִשָּׁה uxor. נְעוּרִים *f. pl.* pueritia, adoleſcentia. (19) אַיָּלָה & אַיֶּלֶת cerva. *r.* איל. אֳהָבִים & אֲהָבִים *m. pl.* amores, dilectiones. *r.* אָהַב dilexit. יַעֲלָה rupicapra, ibix. *r.* יעל. דַּד mamma, uber. רָוָה inebriatus eſt, irrigavit ſe. עֵת tempus. אַהֲבָה amor. שָׁגָה erravit, oberravit. תָּמִיד jugiter.
20 זָר *m* זָרָה *f.* alienus, a. חָבַק amplexus fuit. חֵיק & חֵק ſinus. *r.* חיק. נָכְרִי alienus.
21 דֶּרֶךְ via. מַעְגָּל orbita. פלס *P.* liberavit, expendit.
22 עָוֹן peccatum. *r.* עָוָה inique egit. לָכַד cepit, occupavit. חֶבֶל corruptio. *it.* funis. *r.* חָבַל ligavit. תָּמַךְ tenuit, ſuſtentavit. (23) מוּת mori. רֹב multitudo. *r.* רָבַב multus fuit. אִוֶּלֶת ſtultitia. *r.* אול. שָׁגָה erravit.

CAP. VI.

1 עָרַב miſcuit. *it.* oppignoravit, ſpopondit. רֵעַ ſocius. *r.* רָעָה pavit. תָּקַע fixit, infixit. זָר *m.* alienus, peregrinus. כַּף *m.* vola, manus.
2 יָקשׁ laqueum tetendit. *N.* illaqueatus eſt. לָכַד cepit.
3 אֵפוֹא jam. נצל *N.* נִצַּל ereptus fuit. בּוֹא venire. הָלַךְ ivit. *imp. K.* רָפַס conculcavit, perturbavit. רָהַב corroboravit, extulit, ſuperbivit. רֵעַ ſocius.
4 נָתַן dedit. שֵׁנָה *f.* ſomnus. *r.* יָשֵׁן dormivit. תְּנוּמָה dor-

dormitatio. *r.* נום dormitare. עַפְעַפַּיִם palpebræ.
r. עוף volare. (5) צְבִי decus. *it.* caprea. *r.* צָבָה
intumuit. צִפּוֹר *m.* avis. יָקוּשׁ auceps. *r.* יָקֹשׁ.
6 נְמָלָה formica. *r.* נָמַל circumcidit. עָצֵל piger. *r.* עצל.
רְאֵה *imp. k.* דֶּרֶךְ via. חֲכַם sapiens fuit. *imp. k.*
7 קָצִין dux, ductor. *r.* קצן. שֹׁטֵר scriba, moderator.
r. שטר. מֹשֵׁל dominator. *r.* מָשַׁל dominatus est.
8 כּוּן aptare. 3. *f. H.* קַיִץ æstas. אָגַר collegit, congessit.
קָצִיר messis. מַאֲכָל cibus, esca. *r.* אָכַל comedit.
9 שָׁכַב cubuit. קוּם surgere. שֵׁנָה somnus. *r.* יָשֵׁן dormivit. (10) חִבּוּק & חִבֻּק amplexus, complicatio. *r.* חָבַק complicavit. יָד manus.
11 הָלַךְ ivit. *part. P.* רִישׁ & רֵאשׁ paupertas. *r.* רוּשׁ pauperari. מַחְסוֹר egestas, penuria. *r.* חָסֵר defuit, eguit.
מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן texit.
12 בְּלִיַּעַל nequam, nullius frugis, ex בַּל non & יעל *H.* profuit. *al. r.* עלל *P.* operatus est. אָוֶן iniquitas.
עִקְּשׁוּת perversitas. *r.* עָקַשׁ pervertit.
13 קָרַץ incidit, nictavit. מָלַל locutus, eloqutus fuit. *al.*
מולל secans. *r.* מול. יָרָה jecit. *H.* docuit. *part. H.*
אֶצְבַּע *m.* digitus.
14 תַּהְפֻּכוֹת *f. pl.* perversitates. *r.* הָפַךְ vertit, pervertit.
חָרַשׁ fabricavit. מָדוֹן contentio. *pl.* מְדָנִים &
מִדְיָנִים *it.* מְדָנִים. *r.* דּוּן judicare, disceptare.
15 פִּתְאֹם subito. אֵיד vel אֵד vapor. *it.* calamitas, pernicies. שָׁבַר fregit. מַרְפֵּא medicina, sanitas. *r.* רָפָא sanavit. (16) שָׂנֵא odit. תּוֹעֵבָה abominatio.
r. תעב *N.* abominabile fuit.
17 רָם altus. *r.* רוּם. לָשׁוֹן lingua. שֶׁקֶר mendacium.
יָד manus. שָׁפַךְ effudit. נָקִי innocens.
18 חָרַשׁ fabricavit. מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב. מָהַר dotavit. *P.* festinavit. *part. P.* רוּץ currere.
19 פּוּחַ afflare, aspirare. 3. *f. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. כָּזָב mendacium. *r.* כָּזַב mentitus fuit. עֵד testis. *r.* עוּד *H.* testari. מְדָנִים contentiones. *r.* דּוּן (20) נָצַר custodivit. נָטַשׁ dimisit, omisit.
21 קָשַׁר alligavit. עָנַד alligavit, annexuit. *imp. k.* W. r. 48.
m. IV. p. 227. גַּרְגְּרוֹת faux. *r.* גָּרַר.

הלך

22 הָלַךְ ivit. נָחָה duxit. 3. *sing. f. H.* W. r. 33. p. 126. קוּץ tædere. *Hiph.* הֵקִיץ evigilavit. 3. *sing. præt. H.* W. r. 36. m. III. 1. & 3. p. 148. seq. & annot. 1. *β.* p. 152. שׂוּחַ meditari, eloqui. 3. *f. f. H.*
23 נֵר *m.* lucerna. מִצְוָה praeceptum. אוֹר *m.* lux. וְתוֹכַחַת increpatio. *r.* יכח מוּסָר castigatio. *r.* יָסַר.
24 חֶלְקָה pars, portio, lævitas, blandities. *r.* חָלַק partitus, *it.* mollis fuit. נָכְרִי alienus.
25 חָמַד desideravit, concupivit. 2. *sing. fut. K.* W. r. 30. exc 3. p. 106. יֹפִי & יְפִי pulchritudo. *r.* יָפָה pulcher fuit. W. r. 46. m. VII. 2. p. 214.
26 זוֹנָה scortum, meretrix. *r.* זָנָה scortatus est. כִּכָּר orbis. *it.* placenta. *it.* planities. *r.* ככר. יָקָר *m.* pretiosus. צוּד venari. 3. *fut. f. k.*
27 חָתָה cepit, accepit. בֶּגֶד vestis. חֵיק sinus. שָׂרַף ussit, combussit.
28 גֶּחָלִים *m. plur.* prunæ, carbones. *r.* גחל. נִכְוָה כוה *N.* ustus fuit.
29 נָקָה mundus, purus fuit. נָגַע tetigit.
30 בּוּז contemnere. גַּנָּב fur. *r.* גָּנַב furatus est. מָלֵא plenus fuit. *P.* implevit. רָעֵב esurivit.
31 שָׁלֵם compleri. הוֹן substantia.
32 נָאַף adulteravit. חָסֵר defuit, vacuus fuit. שָׁחַת corrupit. *part. H.*
33 קָלוֹן vilitas, ignominia. *r.* קָלָה torrefecit. *N.* viluit חֶרְפָּה *f.* probrum. מָחָה delevit, abstersit. 3. *f. N*
34 קִנְאָה zelus, zelotypia. *r.* קָנָא. חֵמָה excandescentia *r.* יָחַם incaluit. חָמַל pepercit. 3. *f. k.* נָקָם ultio vindicta. *r.* נָקַם ultus est.
35 נָשָׂא tulit. 3. *f. k.* כֹּפֶר pix. *it.* expiatio. *r.* כָּפַר picavit. *P.* placavit. אָבָה voluit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 102 רָבָה multus fuit. 2. *f. H.* שֹׁחַד munus.

CAP. VII.

1 אֹמֶר sermo. מִצְוָה præceptum. צָפַן abscondidit.
2 תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה. אִישׁוֹן nigrum. *it.* pupilla. *r.* אִישׁ. עַיִן oculus. (3) קָשַׁר ligavit. אֶצְבַּע digitus. כָּתַב scripsit.

scripsit. לוּחַ tabula. לֵב cor.
4 אָחוֹת soror. מוֹדָע affinis, cognatus. r. יָדַע scivit, cognovit. בִּינָה intelligentia. r. בּוּן.
5 זָר alienus. נָכְרִי alienus. חָלַק divisit, mollitus est.
6 חַלּוֹן fenestra. r. חָלַל perforatus est. בַּיִת domus. אֶשְׁנָב fenestra, cancellum. r. שנב. שקף N. נִשְׁקַף spectavit.
7 רָאָה vidit, 1. *f. k.* W. r. 33. p. 131. פְּתִי fatuitas, simplicitas. *pl.* פְּתָאִים, פְּתָיִים *pro* פְּתָיִים. r. פָּתָה seductus, persuasus est. בּוּן intelligere. נַעַר juvenis. חסר deficiens, carens. r. חָסֵר defecit.
8 שׁוּק platea, vicus, forum. r. שוק *P.* appetere. אֵצֶל apud, juxta, penes. r. אָצַל seposuit. פִּנָּה angulus, pinna. r. פנן. צָעַד processit, gressus est.
9 נֶשֶׁף crepusculum, matutinum & vespertinum. r. נָשַׁף. עֶרֶב vespera. לַיִל nox. אֲפֵלָה caligo. r. אפל.
10 שִׁית ornatus, ornamentum. r. שית ponere. נָצַר servavit.
11 הָמָה tumultuatus fuit. *part. fœm. k.* W. r. 34. m. 1. exc. 1. p. 140. סָרַר refractarius fuit. *part. fœm. k.* שָׁכַן habitavit.
12 רְחוֹב platea. אָרַב insidiatus est. 3 *fœm. f. k.*
13 חָזַק invaluit. *H.* apprehendit. נָשַׁק osculatus fuit. עָזַז roboravit, obfirmavit. 3. *sing. præt. H.* W. r. 41. p. 172. & 174.
14 זֶבַח sacrificium. r. זָבַח mactavit, immolavit. שֶׁלֶם pacificum. r. שָׁלַם integer fuit. *P.* solvit. נֶדֶר *m.* votum. r. נָדַר vovit.
15 שָׁחַר niger fuit. *P.* mane, studiose quæsivit. מָצָא invenit.
16 מַרְבַדִּים *m. pl.* tapetes lectorum, lectisternia, ornatoria. r. רָבַד adornavit. עֶרֶשׂ sponda, lectus. r. ערש. חָטַב cecidit, sculpsit. *part. Pah. pl. fœm.* אֵטוּן funis, filum. *Meton.* linteum. r. אטן.
17 נוּף aspergere, stillare, suffire, suffumigare. מִשְׁכָּב cubile. מוֹר myrrha. r. מָרַר amarum fuit. אֲהָלִים *m. pl.* santali, *genus aromatis, communiter* aloe. r. אֹהֶל tentorium fi[illegible] קִנָּמוֹן cinnamomum. r. קנם.
18 לְכָה *imp. k.* רָוָה ubertim impletus est, irrigavit. 1. *pl. f. k.*

דוד

דוד dilectus, amicus. r. דוד. עָלַס exultavit. אֳהָבִים,
אֳהָבִים amores. r. אָהַב amavit.
20 צְרוֹר fasciculus. כֶּסֶף argentum. כֶּסֶא & כֶּסֶה feria stativa, tempus statutum. r כָּסַס numeravit.
21 נָטָה inclinavit. רֹב multitudo. r. רָבַב. חֵלֶק pars, lenitas. נָדַח impulit, depulit.
22 שׁוֹר bos. טֶבַח mactatio. r. טָבַח mactavit. עֶכֶס m. compeditus, compes. מוּסָר castigatio. r. יָסַר. אֱוִיל stultus. (23) פָּלַח dissecuit. חֵץ m. sagitta. r. חָצַץ discidit. כָּבֵד iecur. מָהַר dotavit. P. festinavit. צִפּוֹר avis. פַּח laqueus. יָדַע novit.
24 קָשַׁב attendit. (25) שָׂטָה inclinavit, declinavit. 3. sing. f. K. W. r. 33. annot. I. γ. p. 133. תָּעָה erravit, vagatus est. 2. f. f. K. W. r. 33. annot. I. β. 1. pag. 131. נְתִיבָה semita. (26) חָלָל confossus. נָפַל cecidit. עָצוּם robustus, numerosus. r. עָצַם roboratus, auctus fuit. הָרַג occidit.
27 יָרַד descendit. part. f. P. חֶדֶר cubiculum, conclave. r. חָדַר intravit.

CAP. VIII.

2 ראשׁ caput. מָרוֹם altum, excelsum. יצב N. נִצַּב constitutus fuit, stetit. (3) שַׁעַר porta. פֶּה os. קֶרֶת civitas. r. קָרָה obvenit, occurrit. מָבוֹא ingressus. r. בּוֹא venire. פֶּתַח ostium. r. פָּתַח aperuit. רָנַן cecinit. 3. fœm. f. k. (5) בּוּן imp. H. פֶּתִי simplicitas. עָרְמָה astutia. r. עָרַם callide egit. כְּסִיל stultus. (6) נָגִיד antecessor, dux, princeps. r. נגד. מִפְתָּח apertio. r. פָּתַח aperuit. שָׂפָה labium. מֵישָׁרִים rectitudines. r. יָשַׁר.
7 הָגָה meditari. 3. f. k. חֵךְ m. palatum. תּוֹעֵבָה abominatio. (8) פתל N. נִפְתַּל luctatus, contortus fuit. עִקֵּשׁ m. perversum. (9) נָכוֹחַ æquitudo, rectum. r. נכח. בּוּן part. H. יָשָׁר rectus. מָצָא invenit. דַּעַת sententia. (10) חָרוּץ excisus, fossa, aurum. r. חָרַץ motus est, excidit, statuit. בָּחַר elegit.
11 פְּנִינִים margaritæ. חֵפֶץ voluntas. שָׁוָה æqualis, æquatus est.

12 שָׁכַן habitavit. מְזִמָּה f. solertia, cogitatiq. r. זָמַם co-
gitavit. (13) יִרְאָה timor. r. יָרֵא timuit. שְׂנֹא
odit. inf. k. רָע malus. גֵּאָה & גָּאוֹן superbia. r.
גָּאָה altus fuit, superbivit. תַּהְפֻּכָה f. perversitas. r.
הָפַךְ mutavit, vertit, pervertit.
14 עֵצָה consilium. r. יָעַץ. תּוּשִׁיָּה essentia. r. יֵשׁ. al. שָׁוָה.
בִּינָה intelligentia. r. בִּין. גְּבוּרָה robur, fortitudo.
r. גָּבַר valuit. (15) מֶלֶךְ rex. r. מָלַךְ regnavit.
3. f. K. W. r. 23. pag. 83. רָזוֹן princeps, dominator.
רוֹזְנִים m. pl. principes. חָקַק descripsit, decrevit.
3. sing. f. P. W. r. 42. 2. p. 181.
16 שַׂר princeps. r. שׂוּר principatum tenere. נָדִיב magni-
ficus. שָׁפַט judicavit.
17 אָהַב amavit. part. & 1. f. k. contracte pro אֶאֱהַב. שָׁחַר
niger fuit. P. mane quæsivit.
18 עֹשֶׁר divitiæ. r. עָשַׁר ditescere. הוֹן substantia. עָתֵק
durabile, durans, stabile, quasi antiquum, r. עָתַק con-
senuit. (19) פְּרִי fructus. פָּז aurum solidum, ob-
ryzum. r. פָּזַז consolidatus est. תְּבוּאָה proventus.
20 אֹרַח semita. הָלַךְ ivit. תָּוֶךְ medium. נְתִיבָה & נָתִיב
semita. (21) נָחַל possedit. אָהַב dilexit. יֵשׁ est.
אוֹצָר thesaurus. r. אָצַר recondidit. מָלֵא plenus
fuit. P. implevit. (22) קָנָה possedit. רֵאשִׁית
principium דֶּרֶךְ via. קֶדֶם antiquitas, ante. מִפְעָלִים
opera. r. פָּעַל fecit. אָז tunc.
23 נָסַךְ effudit. 1. præt. P. (24) תְּהוֹם abyssus. חוּל
parturire, dolere. 1. sing. præt. Pyh. W. r. 42. 2. p. 181.
מַעְיָן fons. r. עַיִן. נִכְבָּד honoratus, honorabilis. r.
כָּבֵד gravis, honoratus fuit.
25 טֶרֶם antequam. הַר mons. טָבַע immersus, submer-
sus fuit. 3. pl. præt. Hoph. גִּבְעָה collis.
26 חוּץ foris. it. platea. עָפָר pulvis. תֵּבֵל orbis.
27 כּוּן aptare. inf. H. חָקַק descripsit. חוּג ambitus, cir-
cuitus. r. חוּג circuire. (28) אָמֵץ fortis fuit.
P. obfirmavit. inf. P. שַׁחַק nubes superior. מִמַּעַל su-
perne. עָזַז roboravit. עַיִן fons, oculus.
29 שׂוּם ponere. עָבַר transiit. מוֹסָדוֹת f. pl. m. constr.
מוֹסְדֵי fundamenta. r. יָסַד fundavit. חָקַק consti-
tuit.

tuit. *inf. K.* (30) אָמוֹן nutritius, alumnus. *r.* אָמַן nutrivit. שַׁעֲשֻׁעִים *m. pl.* deliciæ. *r.* שעע *vel* שָׁעָה respexit. *P.* oblectavit. שָׂחַק lusit, risit. *part. P.*
32 אַשְׁרֵי beatitudines. *r.* אָשַׁר incessit. *P.* beavit. דֶּרֶךְ via. שָׁמַר custodivit. (33) מוּסָר castigatio. *r.* יָסַר. חָכַם sapiens fuit. פָּרַע nudavit, retrocessit.
34 שָׁקַד vigilavit. דֶּלֶת ostium. מְזוּזָה postis. *r.* זוז. פֶּתַח ostium. *r.* פָּתַח aperuit.
35 פּוּק vacillare. *H.* protulit, produxit. רָצוֹן voluntas.
36 חָטָא peccavit. חָמַס violentia usus est, vim fecit. שָׂנֵא odio habuit. מָוֶת mors.

CAP. IX.

1 בָּנָה ædificavit. חָצַב cecidit, excidit. עַמּוּד *m.* columna. (2) טָבַח mactavit. מָסַךְ miscuit, infudit. יַיִן vinum. עָרַךְ ordinavit, disposuit שֻׁלְחָן mensa.
3 נַעַר *m.* puer. נַעֲרָה *f.* puella. גַּף corpus, ala, pinna. *r.* גפף. קֶרֶת *f.* civitas.
4 פֶּתִי fatuus *r.* פָּתָה persvasus, seductus fuit. סוּר recedere. חָסֵר deficiens. (5) יָלַךְ *imp. k.* לָחַם comedit, pugnavit. לֶחֶם panis. שָׁתָה bibit. מָסַךְ sustentavit, miscuit. (6) עָזַב reliquit. חָיָה vixit. אָשַׁר incessit. (7) יָסַר castigavit. לֵץ derisor. *r.* לוּץ illudere. קָלוֹן vilitas, ignominia. *r.* קָלָה torrefecit. *N.* vilis fuit. הוֹכִיחַ arguit. *part. H.* מוּם macula.
8 שָׂנֵא odit. יכח *H.* arguit. 2. *f.* & *imp. H.*
9 נָתַן dedit. *imp. k.* חָכַם sapiens fuit. יָדַע novit. *imp. H.* יָסַף addidit. לֶקַח doctrina. *r.* לָקַח accepit.
10 תְּחִלָּה initium. *r.* חָלַל. יִרְאָה *f.* timor.
11 רָבָה multiplicatus est. שָׁנָה annus.
12 לוּץ illudere, deridere. 2. *sing. præt. K.*
13 כְּסִילוּת stoliditas. *r.* כָּסַל stultus factus fuit. הָמָה tumultuatus est. פְּתַיּוּת fatuitas, simplicitas. *r.* פָּתָה persuasus, deceptus fuit.
14 יָשַׁב sedit. כִּסֵּא solium. מָרוֹם excelsum.
15 עָבַר *m.* viator. יָשַׁר rectus fuit. *P.* direxit. אֹרַח via.

Digitized by Google

16 סור recedere. (17) גָּנַב furatus est. *partic. pl. Pah.* מָתַק dulce, suave fuit. סֵתֶר absconsio, latibulum. *r.* סָתַר abscondit. נָעֵם amœnum esse.

18 עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit.

CAP. X.

1 שָׂמַח lætatus est. 3. *f. P.* תּוּגָה mœror, mœstitia. *r.* יגה *H.* mœrore affecit. (2) יעל *H.* הוֹעִיל profuit, profecit. אוֹצָר thesaurus. (3) רָעֵב esurivit. 3. *f. H.* הַוָּה ærumna, pravitas, substantia. *r.* הָוָה extitit. בָּגַד perfide egit. הָדַף deturbavit, depulit.

4 רוש pauperari. רְמִיָּה falsitas. *r.* רָמָה dejecit. חָרוּץ sedulus, industrius. *it.* fossa, aurum. *r.* חָרַץ movit se. עָשַׁר ditescere. (5) אָגַר collegit, congessit. קַיִץ *m.* æstas. שכל *H.* intellexit. רדם *H.* נִרְדַּם somno sopitus fuit. קָצִיר messis. בוש erubescere, confundi. *part. H.*

6 כָּסָה obtexit. 3. *f. P.* חָמָס violentia.

7 רָקַב putridus fuit, putruit. (8) אֱוִיל stultus. שָׂפָה labium. נִלְבַּט præcipitatus fuit.

9 תּוֹם integritas. בֶּטַח fiducia, secure. עָקַשׁ pervertit. יָדַע scivit. 3. *f. N.* W. r. 37. annot. 3. p. 165.

10 קָרַץ incidit, incitavit. עַצֶּבֶת dolor, molestia. *r.* עָצַב doluit. (11) מָקוֹר fons. *r.* קוּר fodere.

12 שִׂנְאָה *f.* odium. עוּר evigilare. *P.* עוֹרֵר excitavit, suscitavit. 3. *sing. f. P.* W. r. 36. m. V. p. 156. מְדָנִים contentiones. *r.* דון judicare. פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע. אַהֲבָה amor, dilectio. *r.* אָהַב dilexit.

13 שָׂפָה labium. בון intelligere. *part. N.* מָצָא 3. *f. N.* שֵׁבֶט virga. גֵּו corpus. *synecd.* tergum. *r.* גוה. חָסֵר defecit.

14 צָפַן abscondit. מְחִתָּה consternatio, terror. *r.* חָתַת consternatus fuit.

15 הון substantia. עָשִׁיר dives. *r.* עָשַׁר ditescere. קִרְיָה civitas. *r.* קָרָה obvenit, occurrit. עֹז fortitudo. *r.* עָזַז. דַּל exhaustus, tenuis. *r.* דָּלַל exhaustus fuit. רֵישׁ paupertas. *r.* רוש pauperari.

נעלה

16 פְּעֻלָּה opus, merces. r. פָּעַל operatus eſt. תְּבוּאָה proventus. r. בּוֹא venire.
17 מוּסָר correptio. r. יָסַר. עָזַב deſeruit. תּוֹכַחַת f. correptio. r. יכח H. arguit. תָּעָה erravit. H. ſeduxit.
18 מְצָא part. H. דִּבָּה infamia, infamatio. r. דָּבַב muſſitavit, locutus eſt. כְּסִיל ſtultus. r. כָּסַל.
19 חָדַל ceſſavit. פֶּשַׁע defectio. חָשַׂךְ cohibuit. שָׂכַל proſperatus eſt. H. intellexit.
20 בָּחַר elegit. part. N. לָשׁוֹן lingua. מְעַט parum.
21 רָעָה pavit. 3. pl. f. k. W. r. 34. m. I. a p. 136. יָסַף addidit. 3 f. H. • (22) עֶצֶב moleſtia, dolor.
23 שְׂחוֹק luſus, riſus. r. שָׂחַק luſit, riſit. עָשָׂה inf. k. זִמָּה f. ſcelus. r. זָמַם cogitavit.
24 מְגוֹרָה formido, pavor, metus. r. גּוּר peregrinari, timere. תַּאֲוָה deſiderium. r. אָוָה.
25 סוּפָה f. turbo. r. סוּף deficere, finiri. יְסוֹד fundamentum. r. יָסַד fundavit.
26 חֹמֶץ acetum. r. חָמֵץ fermentatus fuit. שֵׁן dens. r. שָׁנַן acuit. עָשָׁן fumus. r. עָשַׁן fumigavit. עָצֵל m. piger. שָׁלַח miſit.
27 יִרְאָה timor. r. יָרֵא timuit. קָצַר decurtatus, abbreviatus eſt. (28) תּוֹחֶלֶת ſpes, expectatio. r. יָחַל expectavit. שִׂמְחָה lætitia. תִּקְוָה ſpes. r. קָוָה ſperavit. אָבַד periit.
29 מָעוֹז fortitudo. r. עָזַז. מְחִתָּה contritio. r. חָתַת contritus eſt. פָּעַל operatus eſt. תֹּם integritas. r. תָּמַם perfectus eſt. אָוֶן iniquitas.
30 מוֹט moveri. 3. f. N. שָׁכַן habitavit.
31 נוּב provenire, progerminare. 3. f. k. W. r. 36. p. 146. & 152. תַּהְפֻּכָה perverſitas. r. הָפַךְ vertit, evertit. כָּרַת excidit. (32) שָׂפָה labium. יָדַע ſcivit. 3. f. k. רָצוֹן voluntas.

CAP. XI.

1 מֹאזְנַיִם bilances, ſtatera. r. אזן. מִרְמָה fallacia, fraus. r. רָמָה jecit, P. defraudavit. תּוֹעֵבָה abominatio.

Digitized by Google

אֶבֶן lapis, pondus. *r.* אבן. שָׁלֵם integrum, perfectum. *r.* שָׁלֵם integer fuit. רָצוֹן voluntas.

2 זָדוֹן superbia. *r.* זוד superbire. קָלוֹן ignominia. *r.* קָלָה torrefecit. *N.* viluit. צְנוּעִים *m. pl.* modesti, verecundi. *r.* צנע. (3) תֹּם *m.* תֻּמָּה *f.* integritas. *r.* תָּמַם. יָשָׁר rectus. נָחָה duxit. סֶלֶף perversitas. *r.* סלף. בָּגַד perfidus fuit. שָׁדַד vastavit. 3. *f. k. juxta literas* 3. *præt. k.* W. r. 41. m. I. p. 171.

4 יעל *H.* הוֹעִיל profuit. הוֹן substantia. עֶבְרָה excandescentia. *r.* עָבַר transivit. *Hithp.* excanduit. נצל *H.* eripuit. 3. *f. H.* מָוֶת mors.

5 תָּמִים integer. יָשַׁר rectus fuit. *P.* direxit. רֶשַׁע impietas. נָפַל cecidit.

6 הַוָּה ærumna, pravitas. לָכַד cepit.

7 אָבַד periit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 131. תִּקְוָה spes. *r.* קָוָה. תּוֹחֶלֶת expectatio. *r.* יָחַל. און robur, substantia, opes. *r.* און.

8 צָרָה angustia. *r.* צור obsidere. חָלַץ exuit, liberavit. תַּחַת sub, pro. (8) חָנֵף profanus, impurus. *it.* hypocrita. *r.* חָנֵף hypocrisi usus est. שִׁחֵת corrupit. 3. *f. H.* (10) טוּב bonitas. עָלַץ exultavit. רִנָּה cantio. *r.* רָנַן cecinit.

11 רוּם altum esse, exaltari. הָרַס diruit, destruxit. 3. *f.* *N.*

12 בּוּז spernere. רֵעַ socius. *r.* רָעָה pavit. חָסֵר deficiens, indigens. תְּבוּנָה intelligentia. *r.* בּין. חָרַשׁ aravit, tacuit. (13) הָלַךְ ivit. רָכִיל detrectator. *r.* רכל. גָּלָה revelavit. *part. P.* סוֹד arcanum. אָמַן nutrivit. *N.* fidelis, firmus fuit. כָּסָה texit.

14 תַּחְבּוּלוֹת industria, consilia. *r.* חָבַל pigneratus est, corrupit. נָפַל cecidit. תְּשׁוּעָה salus. *r.* ישע *H.* salvavit. רֹב multitudo. יָעַץ consuluit.

15 רעע *N.* contritus est. *inf. k.* רַע *pro* רוֹעַ & 3. *f.* *N.* יֵרוֹעַ confringetur. עָרַב spopondit. תָּקַע fixit, clanxit, plausit *part. pl. K.* בָּטַח fisus est.

16 תָּמַךְ sustentavit, tenuit. כָּבוֹד gloria. עָרִיץ violentus, tyrannus. *r.* עָרַץ violenter egit.

17 גָּמַל retribuit. עָכַר turbavit. שְׁאֵר caro. אַכְזָר & *cum Jod parag.* אַכְזָרִי atrox, ferox. *r.* כזר.

פעלת

Digitized by Google

18 פְּעֻלָּה opus. *r.* פָּעַל fecit. שֶׁקֶר mendacium. זָרַע seminavit. שֶׂכֶר merces. אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן.

19 רָדַף persecutus est, *part.* *P.* רָעָה malum. מָוֶת mors. *r.* מות mori.

20 תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit. עִקֵּשׁ perversus. *r.* עָקַשׁ pervertit. רָצוֹן voluntas. *r.* רָצָה. תָּמִים perfectus.

21 נָקָה purus, innocens fuit. 3. *f.* *N.* זֶרַע semen. מלט *N.* ereptus est. (22) נֶזֶם monile, inauris, *r.* נזם. אַף nasus. *r.* אָנַף spiravit. חֲזִיר porcus. *r.* חזר. יָפֶה pulcher. סור recedere. טַעַם gustus, sapor, judicium, sensus. (23) תַּאֲוָה desiderium. *r.* אוה. תִּקְוָה spes. *r.* קָוָה. עֶבְרָה *f.* furor.

24 פָּזַר dispersit. יָסַף addidit. *præt.* *N.* חָשַׂךְ prohibuit. מַחְסוֹר defectus. *r.* חָסֵר defecit.

25 דָּשֵׁן saginatus, pinguefactus fuit. רָוָה irrigavit se *part.* *H.* יָרָה jecit, projecit. 3. *f.* *H.* א pro ה. W. r. 31. m. I. 1. lit. *β*. p. 107. *al.* יוֹרֶה pluvia.

26 מָנַע inhibuit. בַּר frumentum, triticum purum. *r.* בָּרַר purificavit. נָקַב perforavit. *it.* blasphemavit, maledixit. 3. *f.* *k.* לְאוֹם populus. שָׁבַר fregit. *part.* *H.* (27) שָׁחַר niger fuit. *P.* mane, studiose quæsivit. דָּרַשׁ quæsivit. בִּקֵּשׁ quæsivit.

28 עָלֶה folium. פָּרַח effloruit. (29) עָכַר conturbavit. נָחַל possedit. עֶבֶד servus. *r.* עָבַד coluit. אֱוִיל stultus. חָכָם sapiens. (30) לָקַח accepit.

31 שָׁלֵם perfectus est. *P.* restituit, rependit. 3. *f.* *Pyh.* חָטָא peccavit.

CAP. XII.

1 אָהַב amavit. מוּסָר castigatio. *r.* יָסַר, שָׂנֵא odit. תּוֹכַחַת increpatio. *r.* יכח *H.* arguit. בַּעַר brutus, bardus, stupidus. *r.* בָּעַר arsit. *it.* obbrutuit.

2 פוק titubare. *H.* protulit. מְזִמָּה *f.* scelus. *r.* זָמַם cogitavit. רָשַׁע improbus fuit. *H.* improbum pronunciavit.

3 כון aptare. 3. *f.* *N.* שֹׁרֶשׁ radix. מוט moveri. 3. *f.* *N.*

4 חַיִל robur, virtus. *r.* חיל. עֲטָרָה *constr.* עֲטֶרֶת corona. *r.* עָטַר circumdedit, circumcinxit. בַּעַל *m.* maritus. רָקָב putredo. *r.* רָקַב putruit. עֶצֶם os. *r.* עָצַם robuſtus eſt. בּוֹשׁ pudefieri.
5 מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב reputavit. תַּחְבּוּלוֹת ſolertia, conſilia. *r.* חָבַל oppigneratus eſt. מִרְמָה dolus. *r.* רָמָה jecit, dejecit. (6) אָרַב inſidiatus eſt. *inf. K.* W. r. 10. m. IV. p. 32. נצל *H.* eripuit.
7 הָפַךְ vertit, convertit. *inf. K.* עָמַד ſtetit. 3. *f. K.*
8 שֶׂכֶל *m.* intellectus. הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. 3. *f. Pyh.* עָוָה *N.* נַעֲוָה perverſus, diſtortus fuit. בּוּז contemtus. *r.* בּוּז ſpernere, contemnere.
9 קָלָה torrefecit. *N.* viluit, vilis habitus fuit. כָּבַד gravis, honoratus fuit. חָסֵר carens, indigens.
10 בְּהֵמָה, בְּהֶמֶת beſtia. רַחֵם miſeratio. אַכְזָרִי *m.* crudelis. (11) עָבַד ſervivit. *it.* coluit. שָׂבַע ſaturatus eſt. רָדַף perſecutus eſt. רֵק vacuus, inanis. *metaph.* vanus. *r. inuſ.* ריק. (12) חָמַד deſideravit. מָצוֹר & מְצוֹד rete. *al.* præſidium. *r.* צוּד venari. רַע malus. (13) פֶּשַׁע prævaricatio. שָׂפָה labium. מוֹקֵשׁ *m.* tendicula. *r.* יָקֹשׁ. צָרָה *f.* anguſtia. *r.* צוּר obſidere. (14) גְּמוּל retributio. *r.* גָּמַל retribuit. שׁוּב reverti. 3. *f. H.*
15 אֱוִיל ſtultus. עֵצָה conſilium.
16 כַּעַס indignatio. כָּסָה texit. קָלוֹן ignominia. *r.* קָלָה. עָרוּם aſtutus, callidus. *r.* עָרַם callidè egit.
17 פּוּחַ efflare. 3. *f. H.* אֱמוּנָה veritas, fides. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. נגד *H.* indicavit. עֵד teſtis. *r.* עוּד *H.* teſtari. שֶׁקֶר mendacium. *r.* שָׁקַר. מִרְמָה dolus. *r.* רָמָה jecit.
18 בָּטָא pronunciavit, effudit *part. K. ex forma tert.* ה. מַדְקְרוֹת *f. pl. conſtr.* transfoſſiones. *r.* דָּקַר. מַרְפֵּא ſanitas. *r.* רָפָא curavit.
19 כּוּן aptare. 3. *f. H.* רָגַע rupit. *H.* momentum egit, quievit. (20) חָרַשׁ fabricavit. יָעַץ conſuluit. *part. k.*
21 אָנָה luxit. *P.* אִנָּה obvenit. אָוֶן iniquitas. מָלֵא plenus fuit. (22) תּוֹעֵבָה abominatio. רָצוֹן voluntas. *r.* רָצָה voluit. (23) כְּסִיל ſtultus. אִוֶּלֶת ſtultitia.

חרוץ

24 חָרוּץ industrius. r. חָרַץ excidit. מָשַׁל dominatus est. רְמִיָּה falsitas. r. רָמָה. מַס tributum. r. מָסַס liquefactus est.
25 דְּאָגָה solicitudo, anxietas. r. דָּאַג solicitus fuit. שָׁחַח depressit. 3.*f*. *H*, שָׂמַח lætatus est.
26 יָתֵר excellens. תָּעָה erravit. 3.*f*. *H*.
27 חָרַךְ adussit. צַיִד venatio. *it*. esca, viaticum. r. צוּד venari. הוֹן substantia. יָקָר pretiosus. נָתִיב *m*. נְתִיבָה *f*. semita.

CAP. XIII.

1 לֵץ illusor. r. לוּץ irridere. גְּעָרָה increpatio, objurgatio. r. גָּעַר objurgavit.
2 אָכַל comedit. 3.*f*. *k*. בָּגַד prævaricatus est. חָמָס violentia.
3 נָצַר custodivit, servavit. פָּשַׂק divaricavit. שָׂפָה labium. מְחִתָּה contritio. r. חָתַת contudit.
4 אִוָּה desideravit. *part*. *Hithp*. עָצֵל piger. חָרוּץ sedulus, sollicitus. דָּשֵׁן pinguefactus, saginatus fuit.
5 שָׂנֵא odit. בָּאַשׁ putruit. 3.*f*.*H*. חָפֵר fodit. *it*. erubuit.
6 תֹּם integritas, integer. r. תָּמַם. רִשְׁעָה improbitas. r. רָשַׁע improbus fuit. סָלַף pervertit.
7 עָשַׁר ditescere. *Hithp*. divitem se jactare. רוּשׁ pauperari. *Hithp*. pauperem se fingere. *part*. *Hithp*. W. r. 36. m. V. p. 156. הוֹן substantia.
8 כֹּפֶר redemtio. עֹשֶׁר divitiæ. רָשׁ pauper. r. רוּשׁ. גְּעָרָה increpatio. (9) אוֹר lux. צַדִּיק justus. שָׂמַח lætus fuit. נֵר lucerna. דָּעַךְ extinctus fuit, defecit.
10 זָדוֹן superbia. r. זוּד superbire. מַצָּה lis. r. נָצָה volavit. *Hiph*. rixas movit. יָעַץ consuluit.
11 הוֹן affluentia, substantia. הֶבֶל vanitas. r. הָבַל vanus fuit. מָעַט imminutus fuit. 3.*f*. *k*. קָבַץ collegit, congregavit. רָבָה multus fuit. 3.*f*. *H*.
12 תּוֹחֶלֶת expectatio. r. יָחַל. מָשַׁךְ traxit. *particip*. *Pyh*. מַחֲלָה morbus. r. חָלָה ægrotavit, infirmus fuit. *H*. infirmavit. תַּאֲוָה desiderium. r. אָוָה.
13 בּוּז spernere. חָבַל pigneratus est, ligavit. *Pih*. corrupit,

rupit, perdidit. 3. *f. H.* (14) מָקוֹר *m.* fons. *r.* קוּר fodere. סוּר recedere. מוֹקֵשׁ laqueus. *r.* יָקֹשׁ illaqueavit. (15) שֵׂכֶל intellectus. אֵיתָן fortis. *it.* vis, durities. (16) כְּסִיל ſtultus. פָּרַשׂ pandit, expandit. אִוֶּלֶת ſtultitia. *r.* אוּל.

17 מַלְאָךְ angelus. רָשָׁע impius. נָפַל cecidit. 3. *f. k.* רַע malus. צִיר cardo. *it.* legatus. *r.* צוּר obſidere. אֵמוּן fides. מַרְפֵּא ſanitas, medicina.

18 רֵישׁ paupertas. *r.* רוּשׁ. קָלוֹן ignominia. *r.* קָלָה torrefecit. *N.* viluit. פָּרַע nudavit, receſſit. מוּסָר caſtigatio. *r.* יָסַר. תּוֹכַחַת increpatio. *r* יכח *H.* arguit. כָּבֵד gravis, honoratus fuit. 3. *f. Pyh.*

19 תַּאֲוָה deſiderium. *r.* אָוָה deſideravit. הָיָה *part. N.* עָרַב miſcuit, *it.* dulce fuit. תּוֹעֵבָה abominatio. סוּר recedere. (20) חָכַם ſapiens fuit. 3. *f. k.* רָעָה pavit. *part. k.* רָעַע confregit. 3. *f. N. al.* רוּעַ malum eſſe. *it.* conterere, conſignare. 3. *f. N.* W. r. 36. m. II. p. 148. & r. 14. m. III. p.

21 רָדַף perſecutus eſt. 3. *f. P.* שָׁלַם integer fuit. *P.* rependit. 3. *f. P.* (22) נָחַל poſſedit. 3. *f. H.* צָפַן recondidit. *partic. Pah.* חַיִל opes.

23 נִיר *m.* novale. ניר *H.* הֵנִיר novellavit, agrum de novo proſcidit. רָשׁ pauper. *pl.* רָשִׁים & *cum* א *epenth.* רָאשִׁים. *r.* רוּשׁ pauperari. סָפָה conſumſit. שָׂנֵא odit.

24 חָשַׂךְ cohibuit. אָהַב amavit. שָׁחַר denigratus eſt. *P.* mane quæſivit.

25 שֹׂבַע ſaturitas. חָסֵר defecit, indiguit.

CAP. XIV.

1 חָכָם ſapiens. נָשִׁים mulieres. בָּנָה ædificavit. אִוֶּלֶת ſtultitia. יָד manus. הָרַס diruit, deſtruxit. 3. *f. K.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. & r. 4. p. 9.

2 יֹשֶׁר rectitudo. *r.* יָשַׁר. יָרֵא timens. לוּז recedere. *N.* נָלוֹז perverſus. בָּזָה ſprevit. *part. k.*

3 אֱוִיל ſtultus. חֹטֶר baculus, virga. *r.* חטר. גַּאֲוָה ſuperbia. *r.* גָּאָה. שָׂפָה labium.

אלף

4 אֶלֶף mille. *pl.* אֲלָפִים millia. *it.* boves. *r.* אָלַף didicit.
אֵבוּס præſepe. *r.* אָבַס ſaginavit ad præſepe. בַּר
mundus, purus. *r.* בָּרַר purificavit. תְּבוּאָה proven-
tus. *r.* בּוֹא venire. כֹּחַ potentia. שׁוֹר bos.
5 עֵד teſtis. *r.* עוּד *H.* teſtari. אֵמוּן veritas, fides. כּוּב
mentitus eſt. כָּזָב mendacium. פּוּחַ afflare. 3.*f.* *H.*
שֶׁקֶר mendacium.
6 בִּקֵּשׁ quæſivit. לֵץ irriſor. *r.* לִיץ irridere. בִּין intel-
ligere. *part.* *N.* קָלַל levis, vilis fuit. 3. *ſing. præt.* *N.*
W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174.
7 יָלַךְ *imp. k.* כְּסִיל ſtultus. בַּל non. יָדַע ſcivit. דַּעַת
ſcientia. (8) עָרוּם callidus. בִּין *inf. H.*
מִרְמָה dolus. *r.* רָמָה dejecit, defraudavit.
9 לִיץ 3.*f.H.* אָשָׁם reatus. *r.* אָשַׁם. יָשָׁר rectus. רָצוֹן
voluntas. *r.* רָצָה voluit. (10) מַר *m.* מָרָה *f.*
amarus. *r.* מָרַר. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח. עָרַב mi-
ſcuit. זָר alienus. (11) שׁמד *H.* perdidit. 3.*f.N.*
אֹהֶל tentorium. פָּרַח floruit, germinavit.
12 יֵשׁ eſt, ſunt. אַחֲרִית extremum.
13 שָׂחַק riſit. *inf. K.* כָּאַב doluit. תּוּגָה mœror. *r.* יגה
N. mœrore affecit. (14) שָׂבַע ſatur fuit. סוּג aver-
tere ſe. *part. Pah.* (15) פֶּתִי ſimplex. אָמַן nu-
trivit. *H.* credidit. 3.*f.* *H.* אָשׁוּר greſſus.
16 סוּר recedere. עָבַר tranſivit. *Hithp.* excanduit. בָּטַח
confiſus eſt.
17 קָצַר brevis. *it.* præceps. *r.* קָצַר abbreviatus eſt. אַף fa-
cies, ira. עָשָׂה fecit. 3.*f.* *k.* מְזִמָּה cogitatio. *r.* זָמַם.
שָׂנֵא odit. 3.*f.* *N.*
18 כתר *H.* cinxit, coronavit.
18 שָׁחַח curvatus fuit. שַׁעַר porta.
20 אָהַב dilexit. עָשִׁיר dives.
21 בּוּז ſpernere. חָנַן gratioſus fuit. *part. P.* עָנָו man-
ſvetus. *r.* עָנָה. אַשְׁרֵי beatitudines. *r.* אָשַׁר inceſſit.
22 תָּעָה erravit. חָרַשׁ aravit, fabricavit.
23 עֶצֶב dolor. מוֹתָר præſtantia, emolumentum. *r.* יתר.
N. reliquus fuit. מַחְסוֹר egeſtas, penuria. *r.* חָסֵר de-
fuit, caruit.
24 עֲטָרָה, עֲטֶרֶת, corona. *r.* עָטַר circumcinxit.

נצל

Digitized by Google

25 נצל *H.* eripuit. *part. H.* פּוּחַ afflare. *H.* proferre.
26 יִרְאָה timor. מִבְטָח fiducia. *r.* בָּטַח. עֹז robur. *r.* עָזַז
מַחְסֶה spes. *r.* חָסָה. (27) מָקוֹר fons. *r.* קוּר fodere. מוֹקֵשׁ laqueus. (28) הֲדָרָה honor. *r.* הָדַר honoravit. אֶפֶס defectus. *r.* אָפֵס defecit. אוֹם & לְאוֹם populus. מְחִתָּה *f.* contritio. *r.* חָתַת contrivit. רָזוֹן director. (29) אֶרֶךְ longitudo. רוּם exaltari. *part. H.* (30) בָּשָׂר caro. מַרְפֵּא sanitas, curatio. *r.* רָפָא curavit, sanavit. רָקָב putredo. *r.* רָקַב. עָצַם robustus fuit. קִנְאָה invidia. *r.* קָנָא. (31) עָשַׁק oppressit. דַּל humilis. חָרַף exprobravit. 1. *sing. præt. P.* כָּבֵד gravis, honoratus fuit. אֶבְיוֹן egenus, *r.* אָבָה voluit.
32 דָּחָה depulit, impulit. 3. *f. N.* חָסָה confugit, recepit se.
33 נוּחַ quiescere. 3. *f. k.* (34) רוּם exaltari. 3. *f. P.*
חֶסֶד benignitas. *al.* probrum. *r.* חסד. אוֹם & לְאוֹם populus. חַטָּאת, חַטָּאָה peccatum. *it.* sacrificium pro peccato. (35) רָצוֹן voluntas. שָׂכַל prosperatus est. *H.* intellexit. עֶבְרָה ira. *r.* עָבַר transiit. בּוֹשׁ erubescere. *part. H.*

CAP. XV.

1 מַעֲנֶה responsio. *r.* עָנָה respondit. רַךְ mollis. *r.* רָכַךְ
mollitus est. שׁוּב reverti. 3. *f. H.* חֵמָה ira. *r.* יָחַם caluit. עָלָה 3. *f. k.*
2 לָשׁוֹן lingua. יָטַב bonus fuit. 3. *f. k.* דַּעַת scientia.
פֶּה os. כְּסִיל stultus. נָבַע eructavit. אִוֶּלֶת stultitia.
3 צָפָה speculatus est. *part. fam. k.*
4 מַרְפֵּא sanitas. סֶלֶף perversitas.
5 אֱוִיל stultus. נָאַץ sprevit, contemsit. תּוֹכַחַת correptio.
r. יכח *H.* arguit. עָרַם astutus fuit. 3. *f. H.*
6 חֹסֶן robur. *it.* opes, facultates. *r.* חסן. תְּבוּאָה proventus. *r.* בּוֹא. עָכַר perturbavit. *part. N.*
7 שָׂפָה labium. זָרָה sparsit. 3. *f. P.*
8 זֶבַח sacrificium. תְּפִלָּה oratio. *r.*, פָּלַל.
9 תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* רָדַף persecutus est. אָהַב ama-

Digitized by

amavit. (10) מוּסָר correptio. *r.* יָסַר. עָזַב reliquit. אֹרַח via. שָׂנֵא odit. מוּת mori. 3. *f. k.*
11 שְׁאוֹל status mortuorum. *r.* שָׁאַל petiit. אֲבַדּוֹן interitus. *r.* אָבַד periit, interiit.
12 לֵץ irrisor. *r.* לוּץ. יכח *H.* corripuit.
13 שָׂמֵחַ lætus. עַצֶּבֶת dolor. נְכֵאָה dolore affectus est. *r.* כאה *H.* attrivit.
14 נָבוֹן intelligens. *r.* בִּין. בִּקֵּשׁ quæsivit. 3. *f. P.* רָעָה pavit. 3. *f. k.*
15 עָנִי pauper, afflictus. *r.* עָנָה. מִשְׁתֶּה convivium. *r.* שָׁתָה bibit. (16) אוֹצָר thesaurus. מְהוּמָה turbatio, tumultuatio. *r.* הוּם divexare, turbare.
17 אֲרֻחָה viaticum. *r.* אָרַח iter fecit. יָרָק olus. *r.* יָרַק spuit. אַהֲבָה dilectio. אָבוּס saginatus.
18 גרה *P.* גֵּרָה immiscuit *rixæ*. מָדוֹן contentio. *r.* דִּין judicare. אֹרֶךְ longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus fuit. שָׁקַט quievit. *H.* sedavit. רִיב contentio. *r.* רוּב.
19 עָצֵל piger. מְשׂוּכָה & מְסוּכָה sepimentum. *r.* שׂוּךְ sepire. חֵדֶק spina. *r.* חדק. סָלַל aggeravit. *part. Pah.* שָׂמַח lætatus est. בָּזָה sprevit. אֵם mater.
21 שִׂמְחָה lætitia. חָסֵר deficiens, carens. יָשַׁר rectus fuit. יָלַךְ ivit. *inf. K.* (22) פּוּר disrumpi. *H.* fregit. irritum fecit. *inf. H.* W r. 36. m. III. p. 148. & annot. 1. p. 151. מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב. סוֹד arcanum. יָעַץ consuluit. קוּם stare. 3. *f. H.*
23 עֵת tempus. *r.* עָתַת tempestive locutus est.
24 מַעְלָה supra. שָׂכַל prosperatus est. *H.* intellexit. סוּר recedere. מַטָּה infra. *r.* נָטָה declinavit.
25 גֵּאֶה superbus. *r.* גָּאָה. נָסַח amovit, avulsit. יצב *H.* statuit. 3. *f. H.* גְּבוּל terminus.
26 תּוֹעֵבָה abominatio. טָהוֹר mundus. נֹעַם amœnitas, jucunditas. *r.* נָעֵם amœnus fuit.
27 עָכַר conturbavit. בָּצַע divisit. *it.* concupivit. בֶּצַע quæstus, lucrum. מַתָּנָה donum. *r.* נָתַן dedit.
28 הָגָה meditatus est. עָנָה *inf. k.*
29 רָחוֹק longinquus.
30 מָאוֹר lux. *r.* אוֹר lucere. שְׁמוּעָה auditio, fama. *r.* שָׁמַע audivit. דָּשֵׁן saginatus est. 3. *f. P.*

Digitized by

31 לון pernoctare. 3. *f. H.*
32 פָּרַע nudavit. מוּסָר castigatio. *r.* יָסַר. מָאַס sprevit, respuit. קָנָה possedit.
33 עֲנָוָה mansuetudo, humilitas. *r.* עָנָה respondit. N. afflictus fuit.

CAP. XVI.

1 מַעַרְכִים *m. pl.* dispositiones. *r.* עָרַךְ disposuit.
2 זַךְ mundus, purus. תָּכַן ponderavit, perpendit. *part. k.*
3 גָּלַל volvit. *imp. k.* W. r. 41. m. I. p. 171. מַעֲשֶׂה opus. כּוּן aptare. 3. *f. N.* מַחֲשָׁבָה cogitatio.
4 פָּעַל fecit. מַעֲנֶה responsum. *r.* עָנָה respondit.
5 תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב N. גָּבֹהַּ altus, elatus. *r.* גָּבַהּ. נָקָה purus, innocens est.
6 כָּפַר picavit. *P.* expiavit. עָוֹן iniquitas *r.* עָוָה.
7 רָצָה voluit, delectatus fuit. *inf. k.* W. r. 33. 4. p. 128. אֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב. שָׁלַם perfectus fuit, pacem habuit. 3. *f. N.*
8 תְּבוּאָה proventus. *r.* בּוֹא venire.
9 חָשַׁב cogitavit. כּוּן parare. 3. *f. H.* צַעַד gressus.
10 קֶסֶם divinatio. *r.* קָסַם divinavit. שָׂפָה labium. מָעַל prævaricatus est. (11) פֶּלֶס statera, bilanx. מֹאזְנַיִם lances. אֶבֶן lapis. כִּיס *m.* loculus, marsupium.
12 עָשָׂה *inf. k.* כּוּן 3. *f. N.* כִּסֵּא thronus.
13 רָצוֹן voluntas, benevolentia. *r.* רָצָה. אָהַב 3. *f. k.*
14 חֵמָה ira. *r.* יָחַם caluit. מַלְאָךְ legatus, angelus. כָּפַר 3. *f. P.*
15 עָב nubes. *r.* עוב N. obnubilavit. מַלְקוֹשׁ pluvia serotina. *r.* לקש. (16) קָנָה acquisivit, possedit. *part. K.* חָרוּץ excisum, aurum. בָּחַר elegit.
17 מְסִלָּה via trita, strata. *r.* סָלַל aggeravit. נָצַר custodivit.
18 שֶׁבֶר fractura, fractio. *r.* שָׁבַר fregit. גָּאוֹן superbia. כִּשָּׁלוֹן lapsus. *r.* כָּשַׁל impegit, offendit. גֹּבַהּ elatio.
19 שְׁפַל humilis, demissus. *r.* שָׁפֵל humilis fuit. עָנִי pauper. עָנָו mansuetus. *r.* עָנָה. חָלַק divisit, partitus est. *inf. P.* שָׁלָל præda, spolium. *r.* שָׁלַל prædatus est. גֵּאָה superbus, clarus. (20) שָׂכַל prosperatus est. *H.* intellexit. בָּטַח fisus est. אַשְׁרֵי beatitudines.
21 מֶתֶק dulcedo. *r.* מָתַק dulce, suave fuit. יָסַף addidit. 3. *f. H.*

f. H. לֶקַח doctrina. (22) מְקוֹר fons. *r.* קוּר fodere. שֵׂכֶל intelligentia. בַּעַל dominus. מוּסָר castigatio, eruditio. *r.* יָסַר. אֱוִיל stultus. אִוֶּלֶת stultitia. (23) פֶּה os. שָׂפָה labium. יָסַף addidit.
24 צוּף favus. *r.* צוּף fluxit. דְּבַשׁ *m.* mel. מָתוֹק dulcis, dulce. *r.* מָתַק. נֹעַם jucunditas. מַרְפֵּא sanitas. *r.* רָפָא sanavit. עֶצֶם os. (25) אַחֲרִית postremum.
26 עָמֵל laboriosus. *r.* עָמַל laboravit. אָכַף curvavit, reflexit. (27) כָּרָה paravit, fodit. צָרֶבֶת ardens. *it.* inflammatio. *r.* צרב *N.* adustus fuit.
28 תַּהְפֻּכָה perversitas. *r.* הָפַךְ vertit. מָדוֹן *m.* contentio. *r.* דון. רָגַן susurravit, murmuravit. *part. N.* פָּרַד divisit. אַלּוּף dux. (29) פָּתָה seductus, persvasus fuit. 3. *f. P.* יָלַךְ ivit. *H.* duxit.
30 עָצָה clausit, connivit. חָשַׁב cogitavit. קָרַץ incidit, nictavit, annuit. כָּלָה perfectus est. *P.* perfecit.
31 עֲטֶרֶת corona. *r.* עָטַר. תִּפְאֶרֶת decus, ornamentum. *r.* פֵּאֵר ornavit. שֵׂיבָה canities. *r.* שׂוּב canescere. מָצָא invenit, (32) אֶרֶךְ longitudo. אַף facies, nares, ira. גִּבּוֹר fortis. מָשַׁל dominatus est. לָכַד cepit, occupavit. (33) חֵיק sinus. טול *H.* הֵטִיל jecit, ejecit. *P.* טִלְטֵל deportavit, ejecit. 3. *f.* *Hoph.* W. r. 36. m. IV. p. 155. גּוֹרָל *m.* sors.

CAP. XVII.

1 פַּת frustum. *r.* פָּתַת fregit. חָרֵב siccus, vastus. *r.* חָרֵב siccatus fuit. שַׁלְוָה tranquillitas. *r.* שָׁלָה tranquillus fuit. זֶבַח victima. רִיב contentio.
2 שָׂכַל prosperatus est. *H.* intellexit. *part. H.* מָשַׁל dominatus est. בּוֹשׁ pudefieri. *part. H.* תָּוֶךְ medium. חָלַק divisit. נַחֲלָה hæreditas. *r.* נָחַל.
3 מַצְרֵף vas fusorium. *r.* צָרַף conflavit, purgavit. כּוּר catinus, catinum. בָּחַן probavit, examinavit. לֵב cor.
4 מֵרַע malus. קָשַׁב attendit. און *P.* auscultavit, aures præbuit. *part. H. extruso* א. W. r. 31. m. II. 1. p. 115. sq. הַוָּה ærumna, pravitas.

5 לָעַג ſubſannavit, irriſit. רָשׁ pauper. *r.* רוש. חֵרֵף probris affecit. שָׂמֵחַ lætatus eſt. אֵיד *m.* calamitas. נָקָה mundus fuit. (6) עֲטֶרֶת corona. *r.* עָטַר. זָקֵן ſenex. בֵּן filius. תִּפְאֶרֶת decus. *r.* פֵּאֵר. אָב pater. (7) נאה *N.* נָאוָה pulchrum, conveniens, deſiderabile eſt. *al.* נָאָה pulchrum eſt. נָוֶה pulchrum. נָבָל ſtultus. *r.* נָבַל cecidit. יֶתֶר reſiduum, excellentia. *r.* יתר *H.* reliquit. נָדִיב ingenuus. (8) שֹׁחַד munus. פָּנָה reſpexit. שָׂכַל 3.*f.H.*

9 כִּסָּה obtexit. פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע. בִּקֵּשׁ quæſivit. אַהֲבָה amor. שָׁנָה mutavit, iteravit. פָּרַד ſeparavit. (10) נָחַת deſcendit. 3.*f.k.* גְּעָרָה increpatio. בון intelligere. *part. H.* נכה *H.* percuſſit. מֵאָה centum.

11 מְרִי rebellio. *r.* מָרָה rebellis fuit. אַכְזָרִי crudelis.

12 פָּגַשׁ occurrit. דֹּב urſus, urſa. *r.* דָּבַב muſſitavit. שַׁכּוּל orbatus. *r.* שָׁכַל orbatus fuit. אִוֶּלֶת ſtultitia.

13 מוּשׁ recedere. (14) פָּטַר laxavit, aperuit. גלע *Hithp.* הִתְגַּלַּע immiſcuit ſe. נָטַשׁ dimiſit, omiſit.

15 צָדַק juſtus fuit. *H.* juſtificavit. רָשַׁע improbus fuit. *H.* improbum fecit, pronunciavit. תּוֹעֵבָה abominatio. שְׁנַיִם duo.

16 מְחִיר pretium. *r.* מחר. קָנָה acquiſivit. *inf. K.*

17 יָלַד peperit. 3.*f. N.*W. r. 37. p. 165.

18 תָּקַע comploſit. עָרַב ſpopondit. עֲרֻבָּה ſponſio.

19 מַצָּה jurgium. *r.* נָצָה volavit. *H.* rixas movit. גָּבַהּ altus fuit. פֶּתַח oſtium. בִּקֵּשׁ quæſivit. שֶׁבֶר fractio. (20) עִקֵּשׁ perverſus. *r.* עָקַשׁ pervertit. הָפַךְ vertit. נָפַל cecidit. (21) תּוּגָה triſtitia. *r.* יגה *H.* mœrore affecit. שָׂמַח lætus fuit. נָבָל ſtultus.

22 יָטַב bonus fuit. 3.*f. K.* גֵּהָה medicina. *r.* גָּהָה ſanavit, curavit. נְכֵאָה attritus. *r.* כאה *H.* contrivit. יָבֵשׁ aruit. 3.*f. P.* גֶּרֶם os, oſſis. *r.* גָּרַם contrivit.

23 שֹׁחַד munus. חֵיק ſinus. נָטָה inclinavit. אֹרַח ſemita.

24 קָצֶה finis. (25) כַּעַס ira. *r.* כָּעַס. מֶמֶר amaritudo. *r.* מָרַר amarum eſt. יוֹלֶדֶת genetrix. *r.* יָלַד.

26 עָנַשׁ punivit. נכה *H.* הִכָּה percuſſit. נָדִיב voluntarius, munificus, princeps. ישר יֹשֶׁר rectitudo.

חשך

27 חָשַׂךְ prohibuit. קַר frigidum. *r. inus.* קרר. *al.* יְקַר pretiosus. יְקָר pretium.
28 אֱוִיל stultus חָרַשׁ aravit. *it.* siluit. חָשַׁב cogitavit. עָטַם clausit, occlusit. שָׂפָה labium.

CAP. XVIII.

1 תַּאֲוָה *f.* desiderium. *r.* אוה. פָּרַד separavit. תּוּשִׁיָּה substantia. *r.* ישה. *al. r.* שָׁוָה גלע *Hitrp.* immiscuit. (2) חָפֵץ voluit, optavit. גָּלָה revelavit. *inf. Hitbp.* (3) בוז contemptus. קָלוֹן ignominia. *r.* קָלָה. חֶרְפָּה *f.* probrum. *r.* חָרַף.
4 עָמוֹק profundus. *r.* עָמַק profundus fuit. נָבַע scaturivit. מָקוֹר fons.
5 שְׂאֵת *inf. k.* נָטָה inclinavit. *inf. H.*
6 שָׂפָה labium. מַהֲלֻמוֹת *f. pl.* contusiones. *r.* הָלַם contudit. (7) מְחִתָּה contritio. *r.* חָתַת. מוֹקֵשׁ laqueus. *r.* יָקַשׁ. (8) רָגַן susurravit. *part. N.* נִרְגָּן susurro. להם *Hitp.* contundi, blandiri. יָרַד descendit. חֶדֶר penetrale.
9 רָפָה remisit. *part. Hitbp.* מְלָאכָה & מְלֶאכֶת opus. בַּעַל dominus. מַשְׁחִית corrumpens, & *substantive*, corruptio. *r.* שָׁחַת corrupit.
10 מִגְדָּל turris. עֹז robur. *r.* עָזַז. רוּץ currere. שָׂגַב exaltatus fuit. (11) הוֹן substantia, opes. עָשִׁיר dives. *r.* עָשַׁר. קִרְיָה urbs. עֹז robur. חוֹמָה murus. *r* חמה. מַשְׂכִּית imago, cogitatio. *r. chald.* שְׂכָה aspicere, imaginari. (12) גָּבַהּ altus fuit. *3. f. k.* עֲנָוָה mansvetudo. (13) שׁוּב *part. H.* כְּלִמָּה ignominia, pudor. *r.* כלם *N.* erubuit.
14 כּוּל sustentare, continere. *al.* כָּלַל perfecit, absolvit. *3. f. P. W. r. 42. 1. p. 181.* מַחֲלָה morbus, infirmitas. *r.* חָלָה ægrotavit. נְכֵאָה fractus. *r.* כאה *H.* attrivit.
16 מַתָּן donum. *r.* נָתַן dedit. רָחַב dilatatus est. נָחָה duxit.
17 רִיב lis. בוא venire. חָקַר investigavit, scrutatus est.
18 מִדְיָנִים & מִדְוָנִים contentiones, lites. *r.* דון judicare. שָׁבַת quievit. גּוֹרָל sors. *r.* גרל. עָצוּם robustus. פָּרַד divisit. (19) פָּשַׁע defecit, prævaricatus est.

בְּרִיחַ vectis, repagulum. *r.* בָּרַח fugit. אַרְמוֹן pala-
tium, arx. *r. inuſ.* ארם. (20) פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה.
פֶּה os. שָׂבַע ſaturatus eſt. בֶּטֶן venter. תְּבוּאָה
proventus. שָׂפָה labium. (21) אָהַב amavit.
אָכַל comedit. פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה.
22 פּוּק titubare, *H.* educere. 3.*f.H.* רָצוֹן voluntas, bene-
volentia. *r.* רָצָה. (23) תַּחֲנוּנִים deprecationes.
r. חָנַן gratiam fecit. *Hitbp.* ſupplicavit. רָשׁ pauper.
r. רוּשׁ. עָנָה reſpondit. 3. *f. k.* עַז robuſtus, *ſubſt.*
robur. *r.* עָזַז roboravit.
24 רוּעַ, רִיעַ *H.* vociferari, clangere. *Hitbp.* tubæ cantu ſe
prædicare. *al.* רעע *chald.* fregit. *inf. Hitbp. al.* רוּעַ
malum eſſe & *ex ſign.* רָעָה ſocium, amicum eſſe.
דָּבַק adhæſit.

CAP. XIX.

1 רָשׁ pauper. *r.* רוּשׁ. תֹּם integritas. *r.* תָּמַם perfectus
eſt. עִקֵּשׁ perverſus. (2) אָץ præceps, feſtinus.
r. אוּץ urgere, feſtinare. רֶגֶל pes. חָטָא peccavit.
part.k. (3) סִלֵּף pervertit. זָעַף turbatus, indigna-
tus fuit. (4) הוֹן ſubſtantia, opes. יָסַף addidit. 3.*f.*
H. דַּל tenuis. *r.* דָּלַל. פָּרַד ſeparavit. 3.*f. N.*
5 נָקָה mundus fuit. פּוּחַ efflare. 3.*f.H.* כָּזָב menda-
cium. *r.* כָּזַב mentitus fuit. מלט *N.* נִמְלַט ereptus
fuit. (6) חָלָה ægrotavit. *P.* (*cum* פָּנִים) preca-
tus eſt. 3.*pl.f.P.* W. r. 34. m. I. *. p. 136. נָדִיב ſpon-
taneus, liberalis. *r.* נָדַב ſponte dedit. רֵעַ amicus,
ſocius. (7) שָׂנֵא odit. רָחַק longinquus fuit.
רָדַף perſecutus eſt. *part. P.* אֵמֶר ſermo.
8 קָנָה acquiſivit, poſſedit. תְּבוּנָה intelligentia. מָצָא
invenit. *inf. k.*
9 עֵד teſtis. *r.* עוּד *H.* teſtari. שֶׁקֶר mendacium. אָבַד
periit. 3.*f.k.* (10) אָוָה deſideravit. *part. N. al.*
נָוֶה pulcher. *r.* נָאָה pulcher fuit. תַּעֲנוּג oblectatio.
r. ענג *Hitbp.* oblectavit ſe. מָשַׁל dominatus eſt.
שַׂר princeps. (11) אָרַךְ longus fuit. *H.* pro-
longavit. תִּפְאֶרֶת ornatus. עָבַר tranſiit. פֶּשַׁע præ-
vari-

varicatio. (12) נַהַם rugitus. r. נָהַם rugiit, fremuit. כְּפִיר leo juvenis. זַעַף indignatio, æstus. r. זָעַף indignatus fuit. טַל ros. r. טלל.
13 הַוָּה ærumna, pravitas. דֶּלֶף stilla. r. דָּלַף stillavit. טָרַד assiduus, continuus fuit. מִדְיָנִים vid. c. XVIII, 18.
14 נַחֲלָה f. possessio. שָׂכַל prosperatus est. H. intelligenter egit. (15) עַצְלָה pigritia. r. עצל. נָפַל cecidit. 3. f. H. תַּרְדֵּמָה sopor. r. רדם N. somno obrutus est. רְמִיָּה fallitas, dolus. r. רָמָה jecit. רָעֵב esurivit. (16) בָּזָה sprevit. מות mori. 3. f. K.
17 לָוָה mutuatus est. H. mutuavit. חָנַן gratiam fecit. גְּמוּל retributio. (18) יָסַר castigavit. imp. P. קָוָה expectavit. מות inf. H. נָשָׂא 2. f. K.
19 גּוֹרָל sors גָּדוֹל magnus. עֹנֶשׁ mulcta. r. עָנַשׁ mulctavit. הִצִּיל eripuit. 2. f. H. יָסַף addidit. 2. f. H.
20 עֵצָה consilium. r. יָעַץ. קִבֵּל accepit. מוּסָר castigatio. r. יָסַר. חָכַם sapiens. 2. f. K. אַחֲרִית novissimum. (21) מַחֲשָׁבָה cogitatio. r. חָשַׁב cogitavit. (22) תַּאֲוָה desiderium. r. אוה. כָּזָב mendacium. (23) יִרְאָה timor. שָׂבֵעַ satur. r. שָׂבַע satiatus fuit. לִין pernoctare. 3. f. H. פָּקַד visitavit. it. defuit. (24) טָמַן abscondit. עָצֵל piger. צַלַּחַת scutella. al. lebes. it. axilla, sinus. r. צָלַח prosperatus est. (25) לֵץ derisor. r. ליץ. נכה H. percussit. פֶּתִי simplicitas, simplex. עָרַם astu usus est. יכח H. arguit. בִּין part. N. & 3. f. H.
26 שָׁדַד vastavit. part. P. בָּרַח fugit. H. fugavit. בוש pudesieri. part. H. חָפֵר erubescere. part. H.
27 חָדַל cessavit. שָׁגָה erravit.
28 לוּץ irridere. בָּלַע absorpsit, deglutivit. 3. f. P. אָוֶן iniquitas.
29 כּוּן aptare. 3. præt. N. מַהֲלֻמּוֹת contusiones. r. הָלַם contusus est. גֵּו corpus. כְּסִיל stultus.

CAP XX.

1 לֵץ derisor. יַיִן vinum. הָמָה tumultuatus est. שֵׁכָר inebriativum. r. שָׁכַר inebriatus est. שָׁגָה erravit.

Digitized by Google

חָכַם ſapiens fuit. (2) נַהַם rugitus. *r.* נָהַם. כְּפִיר leo juvenis. אֵימָה terror, formido. *r.* אים. עָבַר tranſivit. *Hithp.* excanduit.

3 כָּבוֹד gloria. יָשַׁב ſedit. *inf.k.* רִיב lis. בלע *Hithp.* immiſcuit. (4) חֹרֶף hyems. *r.* חָרַף exprobravit, hyemavit. חָרַשׁ aravit. שָׁאַל rogavit. *it.* mendicavit. קָצִיר meſſis. (5) עָמוֹק profundus. עֵצָה conſilium. *r.* יָעַץ. דָּלָה hauſit, exhauſit.

6 אֵמוּן veritas, fides. *r.* אָמַן. (7) תֹּם perfectio. *r.* תָּמַם. אַשְׁרֵי beatitudines. *r.* אָשַׁר.

8 זָרָה diſperſit. (9) זָכָה purus fuit. *P.* purificavit. 1. *f. præt. P.* W. r. 34. m. II. 2. p. 141. טָהֵר mundus fuit. (10) אֶבֶן lapis, pondus. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* (11) מַעֲלָלִים opera. *r.* עלל *P.* fecit. נָכַר alienus fuit. *H.* agnovit. *Hithp.* cognoſcendum ſe præbuit. נַעַר puer. זַךְ mundus. *r.* זָכַךְ purus fuit. פֹּעַל opus.

12 שֹׁמַעַת *part.f.k.* (13) אָהַב amavit. שֵׁנָא ſomnus. *r.* יָשֵׁן. יָרַשׁ hæres factus eſt. *N.* pauper factus eſt. W. r. 37 annot. 3. p. 165. פָּקַח aperuit. שָׂבַע ſaturatus eſt. (14) קָנָה poſſedit. אָזַל abiit, receſſit. הָלַל inſanivit. *P.* laudavit, jactavit.

15 זָהָב aurum. רֹב multitudo. *r.* רָבַב. פְּנִינִים margaritæ. כְּלִי vas. יְקָר pretium. שָׂפָה labium. דַּעַת ſcientia. *r.* יָדַע.

16 לָקַח accepit. בֶּגֶד perfidia. *it.* veſtis. זָר extraneus. נָכְרִי alienus. עָרַב ſpopondit. חָבַל pigneratus eſt.

17 עָרֵב ſuavis, dulcis. *r.* עָרַב miſcuit. *it.* dulcuit. שֶׁקֶר mendacium. מָלֵא plenus fuit. 3. *f. N.* חָצָץ lapillus, calculus. *r.* חָצַץ dimidiavit.

18 כּוּן aptare. 3. *f. N.* תַּחְבֻּלוֹת ſolertia, conſilia. *r.* חָבַל. מִלְחָמָה bellum. (19) גָּלָה revelavit. סוֹד arcanum. פָּתָה perſuaſus, ſeductus eſt. רָכִיל detrectator. *r. inf.* רכל. (20) דָּעַךְ extinctus fuit. קָלַל levis fuit. *P.* maledixit. נֵר lucerna. אִישׁוֹן & אֱשׁוּן nigrum, nigredo. *r.* איש. חֹשֶׁךְ tenebræ.

נַחֲלָת poſſeſſio. *r.* נָחַל. בחל avarus fuit, ſordide egit. *al.* בהל *N.* נִבְהָל perturbatus. *it.* feſtinus, præceps fuit. *part. fœm. P.* W. r. 25. m. III. p. 89.

p. 89. בָּרַךְ genu flexit, benedixit. (22) שָׁלַם integer fuit. קָוָה speravit. ישע H. salvavit. 3. f. H.
23 מֹאזְנַיִם bilances. r. אזן attendit.
24 צַעַד gressus. בִּין intelligere. 3. f. H.
25 מוֹקֵשׁ laqueus. r. יָקַשׁ. לוּעַ absorberi, deglutiri. 3. f. H. נֶדֶר votum. בִּקֵּר quæsivit.
26 זָרָה sparsit. שׁוּב 3. f. H.
27 נְשָׁמָה anima. חָפַשׂ investigavit. חֶדֶר cubiculum, penetrale. r. חָדַר penetravit.
28 נָצַר custodivit. סָעַד fulsit, suffulsit.
29 תִּפְאֶרֶת ornatus. r. פָּאַר. בָּחוּר juvenis. כֹּחַ robur. הָדָר decus. שֵׂיבָה canities. r. שׂוּב.
30 חַבּוּרָה plaga. r. חָבַר sociatus est. פֶּצַע vulnus. מָרַק tersit. תַּמְרוּק detersio. מַכָּה plaga. r. נכה H. percussit. בֶּטֶן venter.

CAP. XXI.

1 פֶּלֶג m. rivus. r. פָּלַג divisit. חָפֵץ voluit. נָטָה inclinavit. 3. f. H. (2) תָּכַן expendit.
2 בָּחַר elegit. זֶבַח sacrificium.
3 רוּם exaltatio. רֹחַב amplitudo. נִיר novale. r. ניר H. agrum de novo proscindere. (5) מַחֲשָׁבָה cogitatio. r. חָשַׁב. חָרוּץ excisus, industrius. it. aurum. r. חָרַץ movit, exscidit. מוֹתָר præstantia, emolumentum. r. יתר H. reliquit. מַחְסוֹר egestas, indigentia. r. חָסֵר defuit. (6) פֹּעַל opus. אוֹצָר thesaurus. r. אָצַר recondidit. נָדַף dispulit. בִּקֵּשׁ quæsivit. part. P.
7 שֹׁד vastator. r. שָׁדַד vastavit. גָּרַר dissecuit. al. גור peregrinari. it. timere. 3. f. k. מֵאֵן renuit.
8 הֲפַכְפַּךְ versatile, volutile. r. הָפַךְ vertit. זַךְ purus. r. זָכַךְ.
9 יָשַׁב inf. k. פִּנָּה angulus. מִדְיָנִים contentiones. r. דּוּן. חֶבֶר societas. r. חָבַר sociatus est.
10 אִוָּה desideravit. חָנַן gratiosus fuit. P. gratiam fecit. 3. f. Hoph.
11 עָנַשׁ punivit. inf. k. חָכַם sapiens fuit. 3. f. k. פֶּתִי simplex, simplicitas. r. פָּתָה. שָׂכַל prosperatus est. H. intellexit. inf. H.
12 סִלֵּף pervertit. part. P.

13 אָטַם clausit. אֹזֶן auris. *r.* אזן. זַעֲקָה clamor. *r.* זָעַק.
יֵעָנֶה respondit, exaudivit. 3. *f.* *N.*
14 מַתָּן donum. *r.* נָתַן. סֵתֶר absconsio. *r.* סָתַר. כָּפָה suppressit. אַף ira. שֹׁחַד munus. *r.* שָׁחַד muneravit. חֵיק sinus. חֵמָה ira. *r.* יָחַם caluit. עַז fortis. *r.* עָזַז. (15) שִׂמְחָה lætitia. מְחִתָּה contritio. *r.* חָתַת. פֹּעַל operatus est. אָוֶן iniquitas.
16 קָהָל *m.* cœtus. רְפָאִים impii, mortui. הַשְׂכֵּל intellectus. *r.* שָׂכַל prosperatus est. *H.* intellexit. נוּחַ quiescere. 3. *f.* *k.*
17 מַחְסוֹר defectus, *r* חָסֵר defecit, indiguit. עָשַׁר ditescere. (18) כֹּפֶר propitiatio. בָּגַד perfidus fuit. (19) יָשַׁב habitavit. *inf.* *k.* מִדְיָנִים contentiones. *r.* דּוּן. כַּעַס ira. (20) חָמַד desideravit. *part.* *N.* נָוֶה habitaculum. *r.* נָוָה inhabitavit. בָּלַע absorpsit. (21) רָדַף persecutus est.
22 מִבְטָח fiducia. *r.* בָּטַח confisus est.
23 צַר *m.* צָרָה *f.* angustia. (24) זֵד superbus. *r.* זוּד superbire. יָהִיר superbus, arrogans. *r.* יהר. עֶבְרָה excandescentia, indignatio. *r.* עָבַר transivit. *Hithp.* excanduit. זָדוֹן superbia. *r.* זוּד.
25 תַּאֲוָה desiderium. *r.* אָוָה. עָצֵל piger. מוּת mori. 2. *f.* *H.* מֵאֵן renuit. עֲשׂוֹת *inf.* *K.*
26 אָוָה desideravit. חָשַׂךְ cohibuit.
27 זֶבַח sacrificium. תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* זִמָּה cogitatio. *r.* זָמַם. בּוֹא 3. *f.* *H.*
28 כָּזָב mendacium. אָבַד periit. נֶצַח æternitas, robur.
29 עָזַז roboravit, obfirmavit. 3. *sing.* *præt.* *H.* W. r. 41. m. I. annot. 2. p. 172. & m. V. 1. p. 174. כּוּן aptare, disponere. 3. *f.* *H.* & v. 31. *part.* *sing.* *Hoph.* W. r. 36. m. IV. p. 155. (31) תְּשׁוּעָה salus. *r.* ישע *H.* salvavit.

CAP. XXII.

1 בָּחַר elegit. עֹשֶׁר *m.* divitiæ.
2 רָשׁ pauper. *r.* רוּשׁ. פָּגַשׁ occurrit.
3 עָרוּם callidus. *r.* עָרַם. סָתַר abscondit. פֶּתִי simplex, simplicitas. עָנַשׁ punivit. 3. *præt.* *N.*

4 עֵקֶב præmium, merces, propter. *r.* עָקַב conculcavit. עֲנָוָה *f.* mansvetudo. *r.* עָנָה.
5 צִנִּים *m. pl.* aculei, spinæ. *r.* צנן. פַּח laqueus. עִקֵּשׁ perversus. רָחַק longinquus fuit.
6 חָנַךְ initiavit. נַעַר puer. זָקֵן senuit. 3.*f.H.*
7 מָשַׁל dominatus est. לָוָה mutuatus est, mutuo accepit. *part k.* & *H.* (8) זָרַע seminavit. עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל. קָצַר abbreviatus est, messuit. עֶבְרָה excandescentia. *r.* עָבַר transivit. *Hithp.* excanduit. כָּלָה consumtus est. (9) בָּרַךְ genu flexit, benedixit. 3.*f.* *Pyh.* לֶחֶם panis. דַּל tenuis.
10 גָּרַשׁ expulit. *imp. P.* לֵץ derisor. מָדוֹן contemtio. *r.* דּוּן. שָׁבַת quievit. דִּין judicium. קָלוֹן ignominia. *r.* קָלָה torrefecit. *N.* viluit.
11 טָהוֹר purus. שָׂפָה labium. רֵעַ socius, amicus.
12 נָצַר custodivit. סִלֵּף pervertit. בָּגַד prævaricatus est.
13 עָצֵל *m.* piger. אֲרִי leo. חוּץ foras, platea. תָּוֶךְ medium. רְחֹב platea. רָצַח occidit. 1. *sing. f. N.*
14 שׁוּחָה fossa, fovea. *r.* שׁוּחַ inclinari. עָמֹק profundus. זָר alienus. זָעַם indignatus fuit. נָפַל cecidit.
15 קָשַׁר ligavit. אִוֶּלֶת stultitia. נַעַר puer. רָחַק longinquus fuit. 3.*f.* *H.* (16) עָשַׁק oppressit. רָבָה multiplicatus est. *inf. H.* מַחְסוֹר defectus.
17 נָטָה *imp. H.* W. r. 33. p. 135.
18 נָעִים amœnus. *r.* נָעֵם amœnus fuit. כּוּן aptare. 3.*f.N.*
19 מִבְטָח fiducia. (20) כָּתַב scripsit. שָׁלִישׁ tribunus, dux. מוֹעֵצוֹת consilia. *r.* יָעַץ.
21 קשֶׁט & קֹשְׁטְ rectitudo, veritas. *r.* קשט. שׁוּב reverti. *inf. H.* (22) גָּזַל rapuit, abripuit. דַּל tenuit. דָּכָא contrivit. שַׁעַר porta.
23 רוּב litigare. 3.*f. H.* קָבַע rapuit, spoliavit.
24 רָעָה pavit se. *Hithp.* socium præbuit. W. r. 33. annot. I. p. 130. חֵמָה excandescentia. *r.* יָחַם incaluit.
25 אָלַף didicit. *P.* docuit. מוֹקֵשׁ rete. *r.* יָקֹשׁ illaqueavit.
26 תָּקַע fixit, complosit. עָרַב miscuit, fidejussit. מַשָּׂאוֹת onus. *r.* נָשָׂא tulit.
27 שָׁלַם *P.* solvit. מִשְׁכָּב cubile.
28 נָגַע apprehendit. *H.* movit. גְּבוּל terminus.

29 חָזָה vidit, providit. מָהִיר promtus, festinus. *r.* מָהַר dotavit. *P.* festinavit. מְלָאכָה opus. יצב *H.* statuit. חֲשֻׁכִּים *m. pl.* obscuri, ignobiles homines. *r.* חָשַׁךְ obscurus fuit.

CAP. XXIII.

1 יָשַׁב sedit. 2.*f. k.* לָחַם comedit, pugnavit. מָשַׁל dominatus est. בּוּן intelligere. *inf.* & 2.*f. H.*

2 שׂוּם ponere. שַׂכִּין culter. *r.* שכן. לֹעַ gula. *r.* לוּעַ absorberi.

3 אָוָה concupivit. 2.*f. Hithp.* מַטְעַמִּים *m.* מַטְעַמּוֹת *f. pl.* cupediæ. *r.* טָעַם gustavit. כָּזָב mendacium.

4 יָגַע laboravit. 2.*f.k.* W. r. 37. m. III. p. 161. עָשַׁר ditatus est. חָדַל cessavit.

5 עוּף volare, avolare. 2.*f. H.* ו *pro* י. W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. 1. p. 151. coll. cum, r. 31. 3. p. 109. כָּנָף ala. נֶשֶׁר aquila. *r. inus.* נשר.

7 שָׁעַר æstimavit. שָׁתָה bibit. (8) פַּת frustum. קוּא vomere, evomere. שׁחת corrupit. נָעִים jucundus. (9) בּוּז spernere. מִלָּה sermo, dictio, verbum. *r.* מָלַל locutus est. (10) נָסַג aprehendit. *Hiph.* movit, amovit. (11) גֹּאֵל *m.* vindex. *r.* גָּאַל redemit. יָתוֹם pupillus.

12 בּוֹא *imp. H.* מוּסָר castigatio. *r.* יָסַר.

13 מָנַע prohibuit. נכה *H.* percussit. מוּת mori.

14 שְׁאוֹל status mortuorum, infernus. נצל *H.* eripuit.

15 שָׂמַח lætatus est. (16) עָלַז exultavit. כְּלָיוֹת renes. שָׂפָה labium. מֵישָׁרִים rectitudines.

17 קָנָא æmulatus est. תִּקְוָה spes. *r.* קָוָה. כָּרַת excidit.

19 אָשַׁר incessit. *P.* direxit, duxit.

20 סָבָא potavit, inebriatus fuit. זוֹלֵל commessator, epulo. *r.* זלל. (21) יָרַשׁ hæreditavit. *N.* pauper factus est. 3.*f.N.* קְרָעִים *m. pl.* fragmenta, frusta. *r.* קָרַע laceravit. לָבַשׁ induit. נוּמָה dormitatio. *r.* נוּם dormitare. (23) קָנָה acquisivit. מָכַר vendidit.

24 גִּיל exultare. (25) יוֹלֶדֶת genetrix. *r.* יָלַד.

26 נָתַן dedit. *imp. k.* (27) נָצַר custodivit. 3.*f.k.*

שׁוּחָה

27 שׁוּחָה fossa. עֲמוּקָּה profundus. בְּאֵר puteus. צַר angustus. r. צור נָכְרִי alienus.
28 חֶתֶף rapina, præda. r. חָתַף rapuit. אָרַב insidiatus est. 3.f.k. בָּגַד prævaricatus est, perfide egit. יָסַף addidit. (29) אוֹי væ. אֲבוֹי egestas. al. eheu. r. אָבָה voluit. מִדְיָנִים lites. r. דּוּן judicare. שִׂיחַ meditatio, querela. r. שׂוּחַ meditari. פֶּצַע vulnus. r. פָּצַע vulneravit. חִנָּם gratis. r. חָנַן. חַכְלִילוּת rubedo. עַיִן oculus.
30 אָחַר distulit, moratus est. part. P. חָקַר quæsivit. מִמְסָךְ mistura, libamen. r. מָסַךְ miscuit.
31 רָאָה vidit. 2.f.k. אָדַם rubuit, splenduit. 3.sing.fut. Hithp. כִּיס crumena. כּוֹס poculum.
32 אַחֲרִית extremum. נָחָשׁ serpens. נָשַׁךְ momordit. צִפְעֹנִי regulus, basiliscus. r. צפע. פָּרַשׁ exposuit. Hiph. pupugit. (33) תַּהְפֻּכוֹת perversitates. r. הָפַךְ vertit. (34) שָׁכַב cubuit. חִבֵּל malus, rudens. r. חָבַל pigneratus est. (35) נכה H. percussit. חָלָה ægrotavit. הָלַם contudit, obtudit. קוּץ tædere. H. evigilare. בִּקֵּשׁ quæsivit.

CAP. XXIV.

1 קִנֵּא æmulatus est, zelatus est. אִוָּה desideravit. 2.f. Hithp. (2) שֹׁד vastatio. r. שָׁדַד. הָגָה meditatus est. עָמָל labor. שָׂפָה labium. דִּבֵּר locutus est. 2 f. P. בָּנָה ædificavit. 3.f.N. תְּבוּנָה intelligentia. כּוּן aptare. N. firmare. 3.f. Hithp.
4 דַּעַת scientia. חֶדֶר conclave. מָלֵא plenus fuit. הוֹן substantia. יָקָר pretiosus. נָעִים jucundus.
5 עוֹז robur. אָמַץ robustus fuit. P. roboravit. part. P. כֹּחַ robur. (6) תַּחְבֻּלוֹת industria, consilia. r. חָבַל pigneratus est. תְּשׁוּעָה salus. רֹב multitudo. יָעַץ consuluit. (7) רוּם altum, elatum esse. part. pl. k. cum א epenth. W. r. 36. m I. pag. 146. אֱוִיל stultus. שַׁעַר porta. פָּתַח aperuit. פֶּה os.
8 חָשַׁב cogitavit. part. P. רוע malum esse. inf. H. בַּעַל dominus. זִמָּה & מְזִמָּה cogitatio, scelus. r. זָמַם.

קרא

קָרָא vocavit. (9) תּוֹעֵבָה abominatio. r. תעב N. לֵץ derisor. r. לוּץ. (10) רָפָה remissus fuit. צַר angustus. r. צוּר obsidere. לָקַח accepit. part. Pah. (11) מוּט moveri, dimoveri. part. pl. k. הֶרֶג occisio, interfectio. r. הָרַג occidit. חָשַׂךְ prohibuit. (12) תָּכַן expendit, perpendit. לֵב cor. בִּין intelligere. 3. f. H. נָצַר custodivit. שׁוּב reverti. præt. H. פֹּעַל opus. (13) אָכַל comedit. דְּבַשׁ mel. נֹפֶת destillatio, favus. r. נוּף stillare. H. agitare. מָתוֹק dulcis. r. מָתַק dulce fuit. חֵךְ palatum. (14) דֵּעָה & h. l. דֵּעָה scientia. r. יָדַע. מָצָא invenit. תִּקְוָה expectatio. r. קָוָה. כָּרַת excidit. (15) אָרַב insidiatus est. נָוֶה habitatio. שָׁדַד vastatus est. 2. f. P. רֵבֶץ accubitus. r. רָבַץ cubuit. (16) נָפַל cecidit. 3. f. k. כָּשַׁל impegit, offendit. (17) אֹיֵב inimicus. שָׂמַח lætatus est. כָּשַׁל inf. k. גּוּל exultare. 3. f. H.

19 חָרָה exarsit. מֵרַע malignus. r. רוּעַ.

20 נֵר lucerna. דָּעַךְ extinctus fuit.

21 יָרֵא timuit. שָׁנָה iteravit. part. k. עָרַב miscuit.

22 אֵיד exitium. פִּיד oppressio, casus, calamitas. r. פוּד.

23 נָכַר alienus fuit. H. agnovit, cognovit. imp. H.

24 נָקַב perforavit, expressit, maledixit. זָעַם indignatus, detestatus fuit. אוּם & לְאוֹם gens.

25 יכח H. הוֹכִיחַ arguit, corripuit. part. H. W. r. 37. m. IV. 2. pag. 163. נָעֵם jucundus fuit. בְּרָכָה benedictio. r. בָּרַךְ benedixit. (26) שָׂפָה labium. יָשַׁק osculatus est. שׁוּב part. H. נְכֹחַ æquitas, rectum.

27 כּוּן parare. imp. H. חוּץ foras, platea. מְלָאכָה opus. עָתַד paravit. שָׂדֶה ager. בָּנָה ædificavit.

28 חִנָּם temere, gratia. פָּתָה seductus fuit. 2. præt. P.

30 עָצֵל piger. עָבַר transivit. חָסֵר deficiens.

31 קִמְּשֹׂנִים m. pl. spinæ, cardui. r. קמש. כָּסָה texit. חָרוּל urtica. al. spina. pl. חֲרֻלִּים r. חרל. גֶּדֶר murus, sepes. r. גָּדַר sepsit. אֶבֶן lapis. הָרַס diruit, destruxit. 3. sing. præt. N. W. r. 30. m. II. 1. p. 102.

32 חָזָה vidit. שׁוּת ponere. 1. f. K.

33 שֵׁנָה somnus. תְּנוּמָה dormitatio. r. נוּם. חִבּוּק & euph. חבק

Digitized by Google

חִבֻּק amplexus, complicatio. r. חָבַק. יָד manus. שָׁכַב cubuit. (34) מַחְסוֹר egestas, penuria. r. חָסֵר eguit. מָגֵן clypeus.

CAP. XXV.

1 עָתַק consensuit. H. transtulit, transscripsit. אֱנוֹשׁ homo. (2) סָתַר abscondit se. חָקַר investigavit.
3 רוּם altitudo. עֹמֶק profunditas. חֵקֶר scrutatio.
4 הָגָה meditatus est. it. abstulit, removit. inf. k. W r. 33. 4. p. 128. סִיג scoria. r. סוּג avertere se. צֹרֵף conflator. r. צָרַף conflavit. כְּלִי vas.
5 כּוּן aptare. כִּסֵּא thronus.
6 הָדַר honoravit. Hithp. gloriatus est. עָמַד stetit. 2. f. k.
7 שָׁפֵל humilis fuit. H. humiliavit. נָדִיב ingenuus, magnificus.
8 רִיב litigare. inf. H. כלם H. הִכְלִים pudefecit.
9 גָּלָה revelavit. 2. f. P. W. r. 33 annot. I. α. p. 130.
10 חָסַד benigne egit. al. probro affecit. דִּבָּה infamia. r. דָּבַב mussitavit. (11) תַּפּוּחַ malus, arbor, it. pomum. מַשְׂכִּית imago, effigies. plur. מַשְׂכִּיוֹת. r. שׂכה. אֹפֶן rota. it. ratio, modus, commode.
12 נֶזֶם monile. חֲלִי ornamentum, monile. r. חָלָה infirmus, it. sollicitus fuit. כֶּתֶם aurum insigne. יכח H. arguit. part. H. שָׁמַע part. fam. k.
13 צִנָּה clypeus, scutum, semel sc. h. l. frigus. r. צנן. שֶׁלֶג nix. קָצִיר messis. צִיר cardo. it. legatus. r. צוּר obsidere. (14) נָשִׂיא princeps. pl. vapores, nubes. r. נָשָׂא. גֶּשֶׁם imber. הָלַל insanivit. P. laudavit. מַתָּת donum. r. נָתַן dedit.
15 אֹרֶךְ longitudo. פָּתָה persuasus est. 3. f. Pyh. קָצִין princeps. רַךְ tener, blandus. שָׁבַר fregit. גֶּרֶם os, ossis. r. גָּרַם contrivit.
16 דְּבַשׁ mel. מָצָא invenit. אֹכֶל cibus. inf. r. אָכַל edit. דַּי sufficiens, sufficientia. שָׂבַע saturatus est. קוא vomere. (17) יָקַר pretiosus fuit. imp. H. רֵעַ socius. r. רָעָה pavit. שָׂנֵא odit.
18 מֵפִיץ malleus. r. פּוּץ spargi. חֵץ sagitta. שָׁנַן acuit. עָנָה respondit. עֵד testis. שֶׁקֶר mendacium.

רוע

19 רוּעַ fractus. *r.* רָעַע fregit. מָעַד vacillavit, nutavit.
part. fœm. Pah. al. k. מִבְטָח fiducia. *r.* בָּטַח. בָּגַד
prævaricatus est. צָרָה angustia.
20 עָדָה ornavit se. *it.* transivit, removit. *part. H.* בֶּגֶד ve-
stis. קָרָה frigus. *r.* קרר. חֹמֶץ acetum. נֶתֶר ni-
trum. *r.* נָתַר saliit, subsiliit. *H.* solvit, exsilire fecit.
שׁוּר canere. שִׁיר canticum. (21) רָעֵב esurivit.
אָכַל edit. *H.* cibavit. צָמֵא sitivit.
22 גֶּחָלִים prunæ. חָתָה cepit, accepit. שָׁלֵם plenus, per-
fectus est. *P.* rependit.
23 צָפוֹן aquilo. חוּל parturire. זָעַם indignatus, con-
turbatus est. סֵתֶר absconsio.
24 יָשַׁב sedit. פִּנָּה angulus. גָּג tectum. אִשָּׁה, אֵשֶׁת
mulier. מִדְיָנִים contentiones. *r.* דּוּן. חֶבֶר so-
cietas. (25) קַר frigidum. *r.* קרר. עָיֵף fessus,
lassus. *r.* עָיֵף fessus fuit. מֶרְחָק longinquitas.
26 מַעְיָן fons. רָפַס conculcavit, perturbavit. *aliquando
cum* ש *scribitur. part. N.* מָקוֹר *m.* scaturigo. שָׁחַת
corrupit. *part. Hoph.* מוּט moveri.
27 רָבָה multiplicatus est. *inf. H.* (28) פָּרַץ rupit.
מַעְצָר cohibitio, imperium. *r.* עָצַר clausit, cohibuit.

CAP. XXVI.

1 שֶׁלֶג nix. קַיִץ æstas. מָטָר pluvia. כְּסִיל stultus.
קָצִיר messis. נָאָה decet, convenit. *part. K. literam* ה
mutat in ו. W.r.34.p.140 *al. r.* אָוָה desideravit.
2 צִפּוֹר avis. נוּד vagari. דְּרוֹר libertas. *it.* hirundo.
r. דרר. עוּף volare. קְלָלָה maledictio. *r.* קָלַל le-
vis, vilis fuit, *vel* habitus est.
3 שׁוֹט flagellum, scutica. *r.* שׁוּט cursitare. סוּס equus.
מֶתֶג frænum. *r.* מתג. חֲמוֹר asinus. גֵּו corpus.
4 עָנָה respondit. 2. *f. k.* אִוֶּלֶת stultitia. שָׁוָה æquatus,
æqualis fuit. *P.* posuit.
5 חָכָם sapiens. עַיִן oculus.
6 קָצָה amputavit. *part. P.* חָמָס violentia. שָׁתָה bibit.
7 דָּלָה evexit, extulit. *al.* extraxit situlis, hausit. *imp. pl. P.*
W.r.34.m.I.exc.I.p.139. שׁוֹק crus. *r.* שׁוּק *P.* appe-
tivit.

tivit. פִּסֵּחַ claudus. *r.* פָּסַח transiit. מָשָׁל sententia, parabola.

8 צָרַר ligavit. מַרְגֵּמָה ballista, funda. *al.* acervus lapidum. *al.* purpura. *r.* רָגַם lapidavit.

9 חוֹחַ spina. *al.* carduus. *it.* hamus. שִׁכּוֹר ebrius.

10 רַב contentiosus, litigator. *r.* ריב. *al.* רַב magnus. *r.* רָבַב multus fuit. חָלַל perforatus est. *P.* profanavit. *al.* חול parturire. *P.* genuit, formavit. שָׂכַר mercede conduxit. עָבַר transiit.

11 כֶּלֶב canis. *r. inus.* כלב. קֵא vomitus. *r.* קוא vomere. שָׁנָה mutavit, iteravit.

12 רָאָה vidit. תִּקְוָה spes. (13) עָצֵל piger. שַׁחַל leo immanis. אֲרִי leo. רְחֹב platea.

14 דֶּלֶד janua. סָבַב circumdedit. 3. *f.* *N.* צִיר cardo. מִטָּה lectus. (15) טָמַן abscondit. צַלַּחַת gabata, scutella, lebes, sinus. לָאָה defessus, lassatus est. שׁוּב reverti. *inf.* *H.*

16 טַעַם gustus, consilium, judicium, sententia. *r.* טָעַם gustavit. (17) חָזַק invaluit. *H.* apprehendit. *part.* *H.* רִיב lis. (18) לָהָה insanivit, furore correptus fuit. *part. Hitbp.* מִתְלַהְלֵהַּ W. r. 42. 1. p. 181. יָרָה jecit. זִקִּים catenæ, compedes. *r.* זָקַק fudit. חֵץ sagitta.

19 רָמָה jecit. שָׂחַק risit.

20 אֶפֶס consumtio. עֵץ lignum. כָּבָה extinctus est. נִרְגָּן susurro. שָׁתַק tacuit, siluit. מָדוֹן contentio. *r.* דון.

21 פֶּחָם carbo extinctus. *al.* dolabrum. *r* פחם. מִדְיָנִים contentiones. *r.* דון. חָרַר adustus fuit. *inf.* *P.* W. r. 42. 1. p. 181. (22) להם *Hitbp.* הִתְלַהֵם blanditus est. *al.* contusus est. יָרַד descendit. חֶדֶר penetrale. בֶּטֶן venter. (23) סִיג scoria. צָפָה speculatus est. *P.* obduxit, obtexit. *part. Pyh.* חֶרֶשׂ testa. *r.* *inus.* חרש. שָׂפָה labium. דָּלַק arsit.

24 נָכַר alienus fuit. *N.* agnitus est. *H.* agnovit. שָׂנֵא odit. שׁוּת ponere. מִרְמָה dolus. *r.* רָמָה jecit.

25 חָנַן gratiosus fuit. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile visum est. *P.* abominatus est. (26) כָּסָה texit. שִׂנְאָה odium.

Digitized by Google

odium. מַשָּׁאוֹן deceptio. *r.* נשא *H.* decepit.
גִּלָּה manifestavit. רָעָה malitia. קָהָל cœtus.
27 כָּרָה paravit, fodit. שַׁחַת fovea. נָפַל cecidit.
גָּלַל volvit. שׁוּב 3. *fæm. f. k.*
28 דַּךְ attritus. *r.* דכך. חָלָק blandus. עָשָׂה 3. *f. k.*
מִדְחֶה impulsio, expulsio. *r.* דָּחָה impulit.

CAP. XXVII.

1 הָלַל insanivit. *P.* & *Hithp* laudavit. מָחָר crastinus.
יָדַע scivit. 2. *f. k.* יָלַד peperit, genuit. 3. *f. k.*
2 זָר alienus. *r.* זור alienari. פֶּה os. נָכְרִי alienus.
r. נכר. שָׂפָה labium. (3) כֹּבֶד gravitas. *r.* כָּבֵד
gravis, honoratus est. נֵטֶל onus, pondus. *r.* נָטַל levavit. חוֹל arena. *r.* חול dolere. כַּעַס indignatio.
אֱוִיל stultus. (4) אַכְזְרִיּוּת crudelitas. *r.* כזר.
חֵמָה ira. *r.* יָחַם. שֶׁטֶף & שֶׁטֶף inundatio. *r.* שָׁטַף exundavit. עָמַד stetit. 3. *f. K.* קִנְאָה invidia, scelus.
5 תּוֹכַחַת increpatio. *r.* יכח *H.* arguit. גָּלָה *part. Pyh.*
אַהֲבָה amor. *r.* אָהַב. סָתַר abscondit. *part. Pyh.*
6 אָמַן nutrivit. *N.* fidelis, firmus fuit; *H.* credidit. פֶּצַע vulnus. עָתַר supplex oravit, deprecatus est. *part. pl.* *N.* נְשִׁיקוֹת oscula. *r.* נָשַׁק osculatus est.
7 שָׂבֵעַ satur. בוס calcare, conculcare. 3. *sing. f. K.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. נֹפֶת favus. רָעֵב famelicus. מַר amarus. *r.* מָרַר amarus fuit. מָתוֹק *m.* dulcis. (8) צִפּוֹר avis. נָדַד movit se, evagatus est. קֵן nidus. מָקוֹם locus.
9 קְטֹרֶת suffitus. שָׂמַח lætatus est. 3. *f. P.* מֶתֶק dulcedo. רֵעַ amicus. *r.* רָעָה. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit.
10 עָזַב reliquit. אֵיד exitium. שָׁכֵן vicinus. קָרוֹב propinquus. רָחוֹק longinquus.
11 שׁוּב reverti. *H.* restituere. 1. *f. H.* חָרַף probris affecit.
12 עָרוּם callidus. סָתַר abscondit. פֶּתִי simplicitas, simplex. עָנַשׁ punivit. 3. *pl. præt. N.*
13 לָקַח accepit. בֶּגֶד vestimentum. עָרַב miscuit, fidejussit. חָבַל pro pignore accepit.

14 בָּרַךְ benedixit. *part. P.* שׁכם mane ſurrexit. קְלָלָה maledictio. *r.* קָלַל levis, vilis fuit. חָשַׁב putavit, judicavit. (15) דֶּלֶף ſtilla. *r.* דָּלַף ſtillavit. טָרַד aſſiduus, continuus fuit. סַגְרִיר imber. *r.* סָגַר clauſit. מִדְיָנִים contentiones. *r.* דּוּן. שָׁוָה æquatus eſt. *al. r.* שָׁתָה bibit. 2. *f. k.*

16 צָפַן abſcondit. יָמִין dextra.

17 בַּרְזֶל *m.* ferrum. חָדַד acutus eſt. 3. *f. k.* form. ex חָדָה lætatus eſt.

18 נָצַר cuſtodivit. תְּאֵנָה ficus. אָכַל comedit. פְּרִי fructus. (20) שְׁאוֹל ſtatus mortuorum. אֲבַדֹּה *et per Keri* אֲבַדּוֹן perditio, perditionis locus. *r.* אָבַד periit. שָׂבַע ſatur fuit. עַיִן oculus.

21 מַצְרֵף vas fuſorium. *r.* צָרַף conflavit, purgavit. כּוּר caminus, catinus. מַהֲלָל laus. *r.* הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. (22) כָּתַשׁ contudit. מַכְתֵּשׁ mortarium. תָּוֶךְ medium. רִיפוֹת *f. pl.* contuſa. *r.* רוּף. עֱלִי piſtillum. *r.* עָלָה aſcendit. סוּר recedere. אִוֶּלֶת ſtultitia. יָדַע ſcivit. *inf.* & 2 *f. K.* צֹאן grex. שׁוּת ponere. עֵדֶר grex. *r.* עָדַר ordinavit, diſpoſuit.

24 חֹסֶן *m.* robur. נֵזֶר coma, corona.

25 גָּלָה migravit. *it.* apparuit. חָצִיר herba. רָאָה vidit. *N.* apparuit. דֶּשֶׁא germen. אָסַף collegit. עֵשֶׂב herba. (26) כֶּבֶשׂ agnus. לְבוּשׁ veſtis. מְחִיר pretium. שָׂדֶה ager. עַתּוּדִים *m. pl.* hirci. *r.* עָתַד paravit. (27) דַּי & דֵּי ſufficientia. חָלָב lac. עֵז capra. נַעֲרָה puella.

CAP. XXVIII.

1 נוּס fugere. רָדַף perſecutus eſt. כְּפִיר leunculus. בָּטַח fiſus eſt. (2) פֶּשַׁע defectio. רַב multus. שַׂר princeps. בּוּן intelligere. יָדַע ſcivit. *part. k.* אָרַךְ prolongatus eſt. 3. *f. H.*

3 גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit. רָשׁ pauper. *r.* רוּשׁ pauperem eſſe. עָשַׁק oppreſſit. דַּל tenuis. מָטָר pluvia. סָחַף traxit. *it.* raptavit, evertit, abduxit inundatione.

4 עָזַב reliquit. תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit.

הָלַל insanivit. *P.* laudavit. גרה *P.* גֵּרָה rixatus est.
5 אֱנוֹשׁ homo. בִּקֵּשׁ quæsivit. *part. P.* הָלַךְ ivit.
6 תֹּם integritas. *r.* תָּמַם. עִקֵּשׁ perversus. עָשִׁיר dives.
7 נָצַר servavit. זוֹלֵל commessator, epulo. *r.* זָלַל. כלם *H.* הִכְלִים ignominia affecit.
8 רָבָה multiplicatus est. הוֹן substantia. נֶשֶׁךְ fœnus, usura. *r.* נָשַׁךְ momordit. תַּרְבִּית fœnus. *r.* רָבָה auctus fuit. חָנַן gratiosus fuit. דַּל tenuis. *r.* דָּלַל. קָבַץ congregavit. (9) סוּר recedere. אֹזֶן auris. תְּפִלָּה *f.* oratio. תּוֹעֵבָה abominatio.
10 שָׁגָה erravit. *part. H.* שְׁחוּת fovea, fossa. *r.* שָׁחָה abjecit.
11 חָקַר scrutatus est. (12) עָלַץ exultavit. תִּפְאֶרֶת gloria. *r.* פֵּאֵר ornavit. חִפֵּשׂ investigavit.
13 כָּסָה texit. *part. P.* פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע. צָלַח prosperatus est. יָדָה jecit. *H.* confessus est. רָחַם misertus est. *Pyh.* misericordiam consecutus est. 3. *f. Pyh.* (14) אַשְׁרֵי beatitudines. פָּחַד pavit, timuit. *part. P.* קָשָׁה durus fuit. *H.* induravit. *part. H.* נָפַל 3. *f. k.* (15) אֲרִי leo. נָהַם rugiit. דּוֹב ursus. *r.* דָּבַב mussitavit. שָׁקַק discurrit, discursitavit. מָשַׁל dominatus est.
16 נָגִיד dux. חָסֵר deficiens, carens. תְּבוּנָה intelligentia. *r.* בּוּן intelligere. מַעֲשַׁקּוֹת *f. pl.* oppressiones. *r.* עָשַׁק oppressit. שָׂנֵא odit. בֶּצַע frustulum. *it.* quæstus, lucrum. *r.* בָּצַע divisit. *it.* quæstum fecit.
17 בּוֹר fovea. נוּס fugere. תָּמַךְ sustentavit, apprehendit.
18 תָּמִים integer. ישע *H.* salvavit. 3. *f. N.* נֶעְקַשׁ perversus.
19 רָדַף persecutus est. *part. P.* רֵיק vacuus. רֵישׁ & רִישׁ paupertas *r.* רוּשׁ.
20 אֱמוּנָה veritas, fides. *r.* אָמַן. בְּרָכָה benedictio. אוּץ urgere, premere, festinare. עָשַׁר ditatus est. נָקָה innocens est. 3. *f. N.*
21 נָכַר alienus fuit. *H.* agnovit. *imp. H.* פַּת buccella. פָּשַׁע prævaricatus est.
22 בהל *N.* נִבְהַל perterritus. *it.* festinus, præceps fuit. הוֹן copia. חֶסֶר defectus. (23) יכח *H.* corripuit. חָלַק partitus. *H.* blanditus fuit. *part. H.* לָשׁוֹן lingua.
24 גָּזַל rapuit. חָבֵר socius, sodalis. *r.* חָבַר sociatus fuit.

רחב

25 רָחָב latus, dilatatus. גָּרָה miſcuit. מָדוֹן lis. r. דּוּן. דָּשֵׁן pinguis fuit.
26 כְּסִיל ſtultus. מָלַט evaſit. 3.f.N. (27) מַחְסוֹר defectus. עלם N. latuit. part. H. סָתַר abſcondit. רָבָה multus fuit. מְאֵרָה maledictio, execratio. r. אָרַר maledixit. (28) קוּם ſurgere. סָתַר abſcondit. אָבַד periit. רָבָה multiplicatus eſt.

CAP. XXIX.

1 תּוֹכַחַת correptio, increpatio. r. יכח H. arguit. קָשָׁה durus fuit. עֹרֶף cervix. r. עָרַף decervicavit. פֶּתַע repente. שָׁבַר fregit, 3.f.N. מַרְפֵּא medicina, ſanitas. r. רָפָא ſanavit. (2) שָׂמַח lætatus eſt. מָשַׁל dominatus eſt. אנח N. נֶאֱנַח ſuſpiravit, gemuit. 3.f.N. (3) אָהֵב amavit. רָעָה pavit. זָנָה ſcortatus eſt. אָבַד periit. הוֹן ſubſtantia.
4 עָמַד ſtetit. 3.f.H. תְּרוּמָה oblatio. r. רוּם altum eſſe, exaltari. הָרַס diruit. (5) חָלַק diviſit. H. blanditus eſt. רֵעַ ſocius. רֶשֶׁת rete. פָּרַשׂ expandit. פְּעָמִים greſſus. (6) מוֹקֵשׁ laqueus. r. יָקֹשׁ laqueum tetendit. רָנַן cecinit. 3.f.k.
7 דִּין judicium. r. דּוּן. בּוּן intelligere. 3.f.H. דַּעַת ſcientia. r. יָדַע ſcivit. (8) לָצוֹן deriſio. r. לוּץ deridere. פּוּחַ afflare, illaqueare. קִרְיָה civitas. r. קָרָה obvenit. שׁוּב reverti. 3.f. H.
9 שָׁפַט judicavit. אֱוִיל ſtultus. רָגַז contremuit, commotus fuit. שָׂחַק luſit, riſit. נַחַת quies. r. נוּחַ quieſcere. (10) דָּם ſanguis. שָׂנֵא odit. תָּם integer. r. תָּמַם. יָשָׁר rectus. בִּקֵּשׁ quæſivit.
11 יָצָא 3.f.H. כְּסִיל ſtultus. אָחוֹר poſtea, poſtremum. r. אָחַר tardavit. שִׁבַּח laudavit. it. repreſſit.
12 מָשַׁל dominatus eſt. קָשַׁב attendit. שֵׁרֵת miniſtravit. part. P. (13) רָשׁ pauper. r. רוּשׁ. תְּכָכִים m. pl. calliditates, fraudulentiæ. r. הפך. פָּגַשׁ occurrit. אוֹר lucere, illuminari.
14 כּוּן aptare. 3.f. N.

Digitized by Google

15 תּוֹכַחַת increpatio. *r.* יכח *H.* arguit. בּוֹשׁ erubeſcere.
part.H. (16) רָבָה multiplicatus eſt. *inf.* &
3. *f. k.* מַפָּלָה & מַפֶּלֶה ruina. *r.* נָפַל cecidit. רָאָה
vidit. 3.*f.k.* (17) יָסַר caſtigavit. נוּחַ qui-
eſcere. מַעֲדַנִּים *m. pl.* deliciæ. *r. inuſ.* עדן.
18 חָזוֹן viſio. *r.* חָזָה vidit. פָּרַע nudavit, abſtraxit. 3.*f. N.*
אַשְׁרֵי beatitudines. (19) בּוּן intelligere. 3.*f. H.*
עָנָה respondit. *part. N.*
20 אָץ velox. *r.* אוּץ. תִּקְוָה ſpes. *r.* קָוָה expectavit.
21 פִּנֵּק delicate educavit. נֹעַר pueritia. מָנוֹן filius. *r.* נוּן.
22 גֵּרָה miſcuit. מָדוֹן lis. *r.* דּוּן. בַּעַל dominus. חֵמָה ira.
r. יָחַם. (23) גַּאֲוָה ſuperbia. *r.* גָּאָה ſuper-
bivit. שָׁפֵל humilis fuit. 3.*f. H.* שָׁפָל humilis, de-
miſſus. תָּמַךְ ſuſtentavit, apprehendit.
24 חָלַק diviſit, blanditus eſt. גַּנָּב fur. *r.* גָּנַב. שָׂנֵא odit.
אָלָה execratio, adjuratio. *r.* אָלָה execratus eſt. נגד *H.*
הִגִּיד indicavit. 3.*f. H.* (25) חֲרָדָה tremor,
trepidatio. *r.* חָרַד tremuit. מוֹקֵשׁ laqueus. *r.* יָקַשׁ.
בָּטַח fiſus eſt. שָׂגַב exaltatus fuit. 3.*f. Pyh.*
26 רַב multus. בִּקֵּשׁ quæſivit. (7) תּוֹעֵבָה abo-
minatio. *r.* תעב *N.* עָוֶל iniquitas. *r.* עָוַל.
יָשָׁר rectus.

CAP. XXX.

1 מַשָּׂא onus. *it.* comportatio, prophetia, doctrina. *r.* נָשָׂא.
גֶּבֶר *m.* vir. (2) בַּעַר brutus. בִּינָה intel-
ligentia. *r.* בּוּן. (3) לָמַד didicit. חָכְמָה ſa-
pientia. דַּעַת ſcientia. *r.* יָדַע 1.*f.k.* קָדוֹשׁ ſanctus.
4 יָרַד deſcendit. אָסַף collegit. חָפְנַיִם *m. dual.* pugilli,
manipuli duo. *r.* חפן. צָרַר ligavit. שִׂמְלָה veſtis.
קוּם ſurgere. 3. *præt. H.* אֶפֶס finis, defectus.
5 אִמְרָה ſermo. *r.* אָמַר. צָרַף purgavit, conflavit. *part.*
Pah. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן texit. חָסָה fiſus eſt, ſperavit.
6 יָסַף addidit. יכח *H.* arguit. 3.*f.H.* כָּזַב mentitus eſt.
7 שָׁאַל petiit. מָנַע prohibuit. מוּת mori. 1.*f.k.*
8 שָׁוְא vanitas. כָּזָב mendacium. רָחַק elongatus eſt,
procul abfuit. *imp. H.* רִישׁ & רֵאשׁ paupertas.
r. רושׁ

r. רוש. עֹשֶׁר divitiæ. טָרַף rapuit. *H.* aluit, cibavit. *imp.* *N.* חוק ſtatutum. *r.* חָקַק.

9 שָׂבַע ſatiatus eſt. 1. *f.* *k* כָּחַשׁ mentitus eſt. יָרַשׁ hæreditavit. *N.* pauper factus eſt. 1. *f.* *N.* תָּפַשׂ apprehendit. (10) לשן *P.* & *H.* calumniari. 2. *f.* *H.* קָלַל levis, vilis fuit. *P.* maledixit. אָשַׁם reus fuit, deliquit. (11) דור generatio.

12 טָהוֹר purus, mundus. עַיִן oculus. צֹאָה ſordes, excrementum. *r.* יָצָא. רָחַץ lavit. 3. *præt.* *Pyh.*

13 רום altum eſſe. עַפְעַפַּיִם palpebræ. נָשָׂא tulit, ſuſtulit. 3. *f.* *N.* (14) חֶרֶב gladius. שֵׁן dens. מַאֲכֶלֶת culter, gladius. *r.* אָכַל edit, devoravit. מְתַלְּעוֹת dentes molares. *r.* לתע *Niph.* commolitus eſt. עָנִי afflictus. *r.* עָנָה. אֶבְיוֹן egenus. *r.* אָבָה.

15 עֲלוּקָה ſanguiſuga, hirundo. *r.* עלק. בַּת filia. *r.* בָּנָה. יְהַב *chald.* dedit. *imp.* *k.* שָׂבַע ſatiatus eſt. הוֹן abundantia, opes.

16 שְׁאוֹל ſtatus mortuorum, infernus. עֹצֶר occluſio, coarctatio. *r.* עָצַר clauſit. רַחַם vulva, uterus. *r.* רָחַם dilexit. (17) לָעַג ſubſannavit. בוז contemnere. יְקָהָה obedientia. *al.* aggregatio. *r.* יקה. נָקַר effodit, perfodit. 3. *pl.* *f.* *k.* W. r. 38. pag. 166. עֹרֵב corvus. *r.* עָרַב miſcuit. נַחַל torrens. אָכַל comedit. בֵּן filius. נֶשֶׁר aquila.

18 פלא *N.* mirabilis fuit. (19) נָחָשׁ ſerpens. צור petra. אֳנִי *m.* אֳנִיָּה *f.* navis. *r.* אָנָא mœſtus fuit. לֵב cor. עַלְמָה puella.

20 נָאַף adulteravit. *part.* *f.* *P.* מָחָה delevit, abſterſit. 3. *ſing.* *præt.* *k.* W. r. 34. m. 2. p. 141. פֶּה os. פָּעַל operatus eſt. אָוֶן iniquitas.

21 רָגַז commotus eſt. יָכֹל potuit. נָשָׂא tulit. *inf.* *k.*

22 עֶבֶד ſervus. מָלַךְ regnavit. 3. *f.* *k.* נָבָל ſtultus.

23 שָׂנֵא odit. בָּעַל maritus fuit vel factus eſt. 3. *f.* *N.* שִׁפְחָה ancilla. ירש hæreditavit. 3. *f.* *k.* גְּבֶרֶת hera, domina. *r.* גָּבַר valuit.

24 קָטֹן parvus. חָכַם ſapuit. *part.* *Pyh.*

25 נְמָלָה formica. *pl.* נְמָלִים. *r.* נָמַל circumcidit. עַם populus. עז fortis. *r.* עָזַז. כּוּן parare. 3 *f.* *H.* קַיִץ æſtas.

26 שָׁפָן cuniculus. *al.* mus montanus. *r.* שפן. עָצוּם fortis.
שׂוּם ponere. 3. *f. H.* סֶלַע *m.* petra.
27 אַרְבֶּה locusta, locustæ. *r.* רָבָה multus fuit. חָצַץ dimidiavit, excidit. (28) שְׂמָמִית aranea. *al.* stellio. *r.* שמם. יָד manus. תָּפַשׂ apprehendit. הֵיכָל templum. (29) יָטַב bonus fuit. צַעַד gressus. יָלַךְ ivit. *inf. k.* (30) לַיִשׁ leo vetus. גִּבּוֹר fortis. בְּהֵמָה bestia. שׁוּב 3. *f. k.*
31 זַרְזִיר accinctus, succinctus *al.* vertagus, lælaps, s. canis venaticus *r.* זרר. מָתְנַיִם *m. dual.* lumbi. *r.* מתן. תַּיִשׁ hircus major, aries. *r.* תיש. אַלְקוּם *vox compos. ex* אַל & קוּם non surgere, non consistere.
32 נָבַל emarcuit, cecidit, stulte egit. נַשֵּׂא *inf. Hithp.* זָמַם cogitavit (33) מִיץ pressura. *r.* מוץ. חָלָב lac. יָצָא 3. *f. H.* חֶמְאָה butyrum. *r.* חמא. אַף nasus. דָּם sanguis. רִיב lis.

CAP. XXXI.

1 מַשָּׂא onus. *it.* prophetia, doctrina. *r.* נָשָׂא tulit. יָסַר erudivit. אֵם mater. (2) בַּר filius. בֶּטֶן uterus. נֶדֶר *m.* votum. *r.* נָדַר.
3 נָשִׁים mulieres. חַיִל robur, facultas. דֶּרֶךְ via. מָחָה delevit. מֶלֶךְ rex.
4 שָׁתָה bibit. יַיִן vinum. רוֹזְנִים principes. *r.* רזן. אֵי & אֵי ubi. *al.* אֵו pro אֵין non. *al.* אֵו desiderium. *r.* אוה. שֵׁכָר sicera.
5 שָׁכַח oblitus est. מְחֻקָּק statutum. *part. Pyh. r.* חָקַק statuit. שָׁנָה mutavit. דִּין judicium. *r.* דון judicare. עֳנִי afflictio. (6) אָבַד periit. שֵׁכָר sicera, vinum. מַר amarus. *r.* מָרַר.
7 רֵישׁ & רִישׁ egestas. *r.* רוש. עָמָל labor. זָכַר recordatus est. (8) פָּתַח aperuit. אִלֵּם mutus. *r.* אלם *N.* חֲלוֹף transitus. *al.* excisio. *r.* חָלַף transivit, mutavit.
9 שָׁפַט judicavit. (10) מָצָא invenit. רָחַק longinquus fuit. פְּנִינִים margaritæ. מֶכֶר venditio, pretium. *r.* מָכַר vendidit.
11 בָּטַח confisus est. בַּעַל maritus. שָׁלָל spolium. חָסַר caruit,

caruit, indiguit. (12) גָּמַל retribuit.
13 דָּרַשׁ quæsivit. צֶמֶר lana. r. צמר. פִּשְׁתָּה linum.
r. פשת. עָשָׂה 3. f. K. חֵפֶץ voluntas. כַּף manus.
14 אֳנִיָּה navis. סֹחֵר negotiator, mercator. r. סָחַר negotiatus, mercatus est. בוא venire. 3. f. H.
15 קום 3. f. k. טֶרֶף raptum. it. cibus, esca. r. טָרַף rapuit.
נַעֲרָה puella. (16) זָמַם cogitavit. נָטַע plantavit. כֶּרֶם vinea. (17) חָגַר cinxit. עוֹז fortitudo. מָתְנַיִם lumbi. אָמֵץ robustus fuit. P. roboravit. זְרוֹעַ brachium.
18 טָעַם gustavit. סַחַר mercatura. r. סָחַר. כָּבָה extinctus est. נֵר lucerna.
19 כִּישׁוֹר rectitudo. it. verticulum. r. יָשַׁר & כָּשַׁר rectus fuit. תָּמַךְ sustentavit, tenuit. פֶּלֶךְ scipio, baculus. it. oculus. r. פלך.
20 פָּרַשׂ expandit. (21) יָרֵא timuit. 3. f. k. שֶׁלֶג nix.
לְבוּשׁ vestis. שָׁנִי dibaphum, coccineum plur. שָׁנִים r. שָׁנָה iteravit. (22) מַרְבַדִּים tapetes lectorum, lectisternia ornatoria. r. רָבַד adornavit. 3. fœm. pr. k. שֵׁשׁ byssus. אַרְגָּמָן purpura.
23 יָדַע scivit. N. נוֹדָע notus est. שַׁעַר porta. בַּעַל maritus. יָשַׁב sedit. inf. k. זָקֵן senex.
24 סָדִין sindon. r. סדן. חֲגוֹר cingulum. כְּנַעֲנִי canaæus. it. mercator. r. כנע.
25 הָדָר decus. שָׂחַק risit. אַחֲרוֹן alter, posterior.
26 פָּתַח aperuit. לָשׁוֹן lingua.
27 צָפָה speculavit. part fœm. K. W. r. 34. m. I. exc. 1. p. 140.
הֲלִיכָה ambulatio, incessus. הָלַךְ ambulavit. עַצְלוּת pigritia. r. עצל. אָכַל comedit. 3. f. k.
28 קוּם surgere. אָשַׁר incessit. P. beavit. בַּעַל dominus, maritus. הָלַל insanivit. P. laudavit. רַב multus. r. רָבַב. בַּת filia. חַיִל robur. עָלָה ascendit. כֹּל omnis.
30 שֶׁקֶר mendacium. הֶבֶל vanitas. יֳפִי pulchritudo. r. יָפָה pulcher fuit. יִרְאָה timor. הָלַל insanivit. P. laudavit.
31 נָתַן dedit. imp. k. פְּרִי fructus. r. פָּרָה. מַעֲשֶׂה opus. r. עָשָׂה.

Digitized by Google

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

JOBI LIBER.

CAP. I.

1 אִישׁ vir. שֵׁם nomen. תָּם integer. יָשָׁר m. rectus. יָרֵא timuit. סוּר recedere. רַע malus.
2 יָלַד genuit. 3. pl. f. N. W. r. 37. p. 165. בֵּן filius. בַּת filia. r. בָּנֹת. (3) מִקְנֶה possessio. r. קָנָה acquisivit. גָּמָל camelus. r. גָּמַל retribuit. צֶמֶד copulatio, copula, jugum. r. צמד. אָתוֹן f. asina. עֲבֻדָּה famulitium. r. עָבַד servivit. רַב multus. r. רָבַב.
4 הָלַךְ ivit. מִשְׁתֶּה convivium, potus. r. שָׁתָה bibit. אָחוֹת soror. (5) יקף H. הִקִּיף ambivit, circumivit. קָדַשׁ sanctus, sanctificatus est 3 f. P. הִשְׁכִּים mane surrexit. מִסְפָּר numerus. r. סָפַר enumeravit. אוּלַי forte. חָטָא peccavit. בֵּן filius. בֵּרַךְ benedixit. לֵבָב cor. עָשָׂה fecit. 3. f. k. יוֹם dies.
6 יצב stetit. H. constituit. inf. rinbp. שָׂטָן satan, adversarius. r. שָׂטַן adversatus est. תָּוֶךְ medium.
7 עָנָה respondit. 3. f. K. שׁוּט itare, circumire, discurrere. הָלַךְ ambulavit.
8 שׂוּם ponere. עֶבֶד servus. r. עָבַד servivit.
9 חִנָּם gratis. r. חָנַן gratiam fecit.
10 שׂוּךְ sepire, obsepire. 2. f. præt. K. בַּעַד pro. מַעֲשֶׂה opus. פָּרַץ rupit, sc. in multitudinem.
11 נָגַע tetigit. imp. K. W. r. 38. annot. I. p. 168. בָּרַךְ benedixit. 3. f. P.
12 יָד manus. שָׁלַח misit. יָצָא exiit.
13 יַיִן vinum. בְּכוֹר primogenitus. r. בָּכַר.
14 מַלְאָךְ angelus. חָרַשׁ aravit, tacuit. אָתוֹן asina. רָעָה pavit se, vel alios. part. pl. fœm. k. W. r. 34. n. I. β. p. 138.
15 נָפַל cecidit. לָקַח cepit. נַעַר puer. נכה H. הִכָּה percussit. חֶרֶב gladius. מלט N. נִמְלַט ereptus, liberatus est. רַק tantum. r. רָקַק exspuit. לְבַד, בַּד solus. r. בָּדַד. לְבַדִּי solus ego. נגד H. indicavit.
16 בָּעַר arsit. צֹאן grex. אָכַל comedit.
17 שׂוּם ponere. רֹאשׁ caput. פָּשַׁט exuit, spoliavit, irruit, diffudit se.

עבר

Digitized by Google

19 עֵבֶר transitus. מִדְבָּר desertum. פִּנָּה angulus.
20 קָרַע discidit. מְעִיל pallium. r. מָעַל prævaricatus est. גָּזַז abscidit, totondit. 3. f. f. k. W. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. add. r. 10. m. II. 2. p. 29. שָׁחָה incurvavit se. (21) עָרוֹם nudus. r. עָרַם callide egit. יָצָא I præt. k. בֶּטֶן venter. אֵם mater. r. אמם. בָּרַךְ benedixit part. Pyh. W. r. 25. m. III. g. p. 89.
22 חָטָא peccavit. תִּפְלָה insulsitas, fatuitas. r. תפל.

CAP. II.

1 בוא venire. יצב H. הִצִּיב statuit. inf. Hithp. תָּוֶךְ medium. (2) vid. cap. I. v. 7. sq.
3 חָזַק valuit. H. tenuit, retinuit. part. H. תֹּם m. תֻּמָּה f. integritas. r. תָּמַם integer fuit. סות H. הֵסִית incitavit, persvasit. 2. f. H. בָּלַע absorpsit, deglutivit, devoravit. חִנָּם gratis. r. חָנַן gratiam fecit.
4 עוֹר m. pellis. בְּעַד pro, loco. נֶפֶשׁ anima. r. נפש.
5 נָגַע tetigit. עֶצֶם os, ossis. r. עָצַם roboratus est. בָּשָׂר caro. r. בשר. פָּנִים facies. r. פָּנָה aspexit.
6 שָׁמַר custodivit, servavit.
7 נכה H. הִכָּה percussit. 3. f. H. שְׁחִין inflammatio, ulcus. r. שחן. כַּף curvatura, manus. r. כָּפַף incurvavit. רֶגֶל pes. r. רָגַל obtrectavit. קָדְקֹד vertex. r. קָדַד inclinavit. (8) חֶרֶשׂ testa. גרר Hithp. הִתְגָּרֵד sculpsit, abrasit se. יָשַׁב sedit. תָּוֶךְ medium. אֵפֶר m. cinis. r. אפר. (10) נָבָל stultus. r. נָבֵל cecidit. it. stulte egit. קבל P. קִבֵּל accepit, recepit. 1. pl. f. P. שָׂפָה m. labium.
11 רֵעַ amicus. r. רָעָה pavit se. מָקוֹם locus. r. קוּם surgere. יָעַד condixit, indixit. N. convenit, congregatus est: 3. pl. f. N. W. r. 37. annot 3. p. 165. יַחַד simul. r. יָחַד adunatus est. נוד vagari. it. condolere. נחם N. pœnituit, P. consolatus est.
12 נָשָׂא tulit. עַיִן fons. it. oculus. r. עין. רָחוֹק longinquus. r. רָחַק procul fuit. נכר P. alienus fuit, alienavit. H. agnovit, cognovit. קוֹל vox. בָּכָה flevit. קָרַע scidit. מְעִיל pallium. זָרַק sparsit, aspersit.

עָפָר pulvis. ראשׁ caput. שָׁמַיִם cœli.
13 יָשַׁב ſedit. רָאָה vidit. לַיִל nox. גָּדַל magnus fuit.
כְּאֵב dolor. *r.* כָּאַב doluit.

CAP. III.

1 פָּתַח aperuit. פֶּה os, oris. קָלַל levis fuit. *P.* maledi-
xit, execratus eſt.
2 עָנָה reſpondit. (3) אָבַד periit. יָלַד genuit,
peperit. 1. *f. N.* הָרָה concepit. 3 *præt. Pyh.* גֶּבֶר *m.*
vir. *r.* גָּבַר prævaluit.
4 חֹשֶׁךְ tenebræ. *r.* חָשַׁךְ tenebroſus fuit. דָּרַשׁ quæſivit.
יפע *H.* הוֹפִיעַ ſplenduit, illuxit. 3. *f. H.* נְהָרָה ſplen-
dor. *ex ſignif. chald. r.* נָהַר ſplenduit.
5 גָּאַל redemit, vendicavit. צַלְמָוֶת umbra mortis. *com-
poſita vox ex* צֵל umbra & מָוֶת mors. *al. ex Arab.* צלם
obſcuratus eſt. שָׁכַן habitavit. עֲנָנָה nubes. *r.* ענן.
בָּעַת perterruit, perturbavit. כִּמְרִירִים *m. pl.* æſtus.
al. atroces. *r.* כמר. *alii derivant a* מְרִירִי amarus, *cum*
כ *præf.* amaritudines. *r.* מָרַר. (6) לָקַח cepit,
ſumſit. אֹפֶל caligo. *r.* אפל. חָדָה lætatus, gaviſus
eſt. 3. *f. f. k.* W. r. 33. annot. I. *ß.* 1. pag. 131. *al.* יָחַד
adunatus fuit. מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר numeravit.
יָרֵחַ luna. יֶרַח menſis. (7) גַּלְמוּד ſolitarius, ro-
jectus & deſertus. *r.* גָּלַם convolvit. רְנָנָה cantus,
cantio. *r.* רָנַן cecinit. (8) קָבַב maledixit, execra-
tus eſt. 3. *pl. fut. N.* W. r. 41. m. I. p. 171. אָרַר maledi-
xit. עָתִיד paratus. *r.* עָתַד paravit. עור evigilare.
P. excitare. לִוְיָתָן leviathan, balæna, crocodilus. *r.*
לָוָה mutuatus eſt.
9 חָשַׁךְ obſcurus, obſcuratus fuit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. exc. 3.
p. 106. r. 4. pag. 9. כּוֹכָב ſtella. *r.* כבב. נֶשֶׁף cre-
puſculum. *it.* nox, caligo. *r.* נָשַׁף flavit. קָוָה expe-
ctavit. 3. *f k.* עַפְעַפַּיִם *m. d.* palpebræ. *r.* עוף vola-
re. שַׁחַר aurora. (10) סָגַר clauſit. דֶּלֶת oſtium.
r. דלת. בֶּטֶן venter. *r.* בטן. סָתַר latuit, abſcondit
ſe. עָמָל labor. (11) רֶחֶם uterus. *r.* רָחַם
dilexit, miſertus eſt. יָצָא exivit. גָּוַע exſpiravit.

12 מַדּוּעַ quare. קִדֵּם antevertit, prævenit. בֶּרֶךְ genu. r. בָּרַךְ genua flexit, benedixit. שַׁד mamma. r. שׁד. יָנַק fuxit. 1. f. f. k. W. r. 37. m. III. p. 161. fq.

13 שָׁכַב cubuit. שָׁקַט quievit, quietus fuit. יָשֵׁן dormivit. נוּחַ quiefcere. (14) מֶלֶךְ rex. r. מָלַךְ regnavit. יָעַץ confuluit. part. יוֹעֵץ confiliarius. בָּנָה exftruxit. חָרְבָּה vaftitas, defolatio. r. חָרֵב ficcatus, it. vaftatus fuit. (15) שַׂר princeps. r. שׂור principatum tenere. זָהָב aurum. r. זהב מָלֵא plenus fuit, implevit. בַּיִת domus. כֶּסֶף argentum. r. כָּסַף expetivit. (16) נֵפֶל abortus, abortivum. r. נָפַל cecidit. טָמוּן abfconditus. r. טָמַן abfcondit. עוֹלֵל parvulus, puerulus. r. עלל P. fecit.

17 רָשָׁע improbus. r. רָשַׁע improbus fuit. חָדַל ceffavit רֹגֶז commotio. r. רָגַז contremuit, commotus fuit. נוּחַ quiefcere. יְגִיעַ laffus, defatigatus. r. יָגַע laboravit, fatigatus fuit. כֹּחַ robur. r. כוח.

18 אָסִיר vinctus. r. אָסַר vincivit. שאן P. geminata 3. radicali שַׁאֲנַן tranquille egit. נָגַשׂ exegit.

19 קָטֹן parvus. r. קָטֹן parum eft. גָּדוֹל magnus. r. גָּדַל magnus fuit, crevit. עֶבֶד fervus. r. עָבַד fervivit. חָפְשִׁי liber, manumiffus. r. חפש.

20 עָמֵל laboriofus, ærumnofus. r. עָמַל laboravit. אור lux. חַי vivens. חַיִּים m. pl. vita. r. חָיָה vixit. מַר amarus. r. מָרַר amarum eft. נֶפֶשׁ anima.

21 חִכָּה expectavit. part. P. חָפַר fodit, effodit. מַטְמוֹן thefaurus. r. טָמַן. (22) שָׂמֵחַ lætus. r. שָׂמַח lætatus eft. גִּיל exultatio. r. גּיל. שׂוּשׂ gaudere, exultare. מָצָא invenit. קֶבֶר fepulchrum.

23 דֶּרֶךְ via. r. דָּרַךְ calcavit. סָתַר latuit. סָכַךְ texit, obtexit. 3. f. f. H. (24) לֶחֶם panis. r. לָחַם comedit. אֲנָחָה fufpirium. r. אנח. נָתַךְ fufus, effufus fuit. שְׁאָגָה rugitus. r. שָׁאַג rugiit.

25 פַּחַד pavor. r. פָּחַד expavit. אָתָה venit, advenit. 3. f. f. k. W. r. 30. m. II pag. 102. & r. 34 m. I. exc. 1. pag. 139. יָגוֹר timuit. (26) שָׁלָה tranquillus fuit, quievit. 1. præt. K. W. r. 34. m. I. exc. 2. p. 140. שָׁקַט quievit.

CAP.

Digitized by Google

CAP. IV.

1 עָנָה reſpondit. 3.*f.k.* (2) נִסָּה, נָשָׂא tulit. *P.* tentavit.
W.r.33.p.126. לָאָה ægre tulit,laboravit,defatigatus
eſt. עָצַר clauſit,continuit. מִלָּה ſermo,verbum *pl.*
מִלִּים *et more chald.* מִלִּין. *r.* מָלַל locutus eſt. יָכֹל potuit.
3 יָסַר caſtigavit. רָפֶה remiſſus, debilis. *r.* רָפָה remiſit.
הָזַק invaluit. *P.* firmavit.
4 כָּשַׁל impegit, offendit. קוּם ſurgere. *N.* erexit. 3.*pl.f.H.*
בֶּרֶךְ genu. כָּרַע incurvavit ſe. אָמֵץ robuſtus fuit.
P. roboravit.
5 לָאָה 2.*f.k.* נָגַע attigit. בהל *N.* נִבְהַל perturbatus,
perterritus fuit. (6) יִרְאָה timor. *r.* יָרֵא ti-
muit. כִּסְלָה ſtultitia.*it.* ſpes. *r.* כָּסַל ſtultus factus fuit.
תִּקְוָה expectatio. *r.* קָוָה expectavit. תֹּם integritas.
r. תָּמַם integer fuit.
7 זָכַר recordatus eſt. נָקִי innocens. *r.* נָקָה purus fuit.
אָבַד periit. אֵיפֹה ubi. יָשָׁר rectus. *r.* יָשַׁר æquum
fuit. כָּחַד abſcondit. *N.* exciſus eſt.
8 חָרַשׁ aravit, machinatus eſt. אָוֶן iniquitas. זָרַע ſemi-
navit. עָמָל labor, moleſtia. *r.* עָמַל laboravit.
קָצַר meſſuit. (9) נְשָׁמָה anima, *et latius*:
ſtatus, halitus. *r.* נשם. אָבַד periit. 3.*f.k.* אַף na-
ſus. *r.* אָנַף ſpiravit. כָּלָה conſumtus eſt.
9 שְׁאָגָה rugitus. *r.* שָׁאַג rugiit. אַרְיֵה leo. *r.* אָרָה de-
cerpſit. שַׁחַל leo ferox. *r.* שחל. שֵׁן dens. *r.* שָׁנַן
acuit. כְּפִיר leo juvenis. *r.* כָּפַר. נתע avulſit, ab-
ſtulit. *al.* לתע *N.* נִלְתַּע commoli. 3.*pl. præt.* N.W. r.
38 p. 170. (11) לַיִשׁ leo vetus. *r* ליש. אָבַד pe-
riit. טֶרֶף raptum, rapina. *r.* טָרַף rapuit. לָבִיא leo
immanis, & annoſus. *r.* לבא. פָּרַד ſeparavit. 3.*pl.f.*
H tbp. (12) גָּנַב furatus eſt, clam ſurripuit.
3. *f. f. Pyh.* לָקַח accepit. אֹזֶן auris. *r.* אָזַן.
שֵׁמֶץ particula, pauxillum, minimum. *r.* שמץ.
מִן ex. W. r. 50. p 236.
13 שְׂעִיף ramus. *it.* cogitatio. *alternannte h. l.* שׂ *pro* ס. *r.* סעף.
חִזָּיוֹן & חֶזְיוֹן viſio. *r.* חָזָה vidit. לַיִל nox. נָפַל ce-
cidit. תַּרְדֵּמָה *f.* ſomnium, *r.* רדם *N.*

פחד

14 פַּחַד pavor. *r.* פָּחַד expavit. קָרָא vocavit. *it.* evenit, obvenit. רְעָדָה tremor. *r.* רָעַד tremuit. רֹב multitudo. *r.* רבב. עֶצֶם os, offis. *r.* עָצַם roboratus eſt. פָּחַד pavit. *H.* expavefecit.

15 חָלַף mutavit. *it.* præteriit, tranſivit. סָמַר horruit. *P.* horrificavit. 3. *ſing. fam. f. P.* שֵׂעָר *m.* שַׂעֲרָה *f.* pilus. *r.* שָׂעַר horruit. בָּשָׂר caro.

16 עָמַד ſtetit. נָכַר *N.* alienus fuit. *H.* cognovit. מַרְאֶה aſpectus. *r.* רָאָה vidit. תְּמוּנָה imago. *r.* מִין. נֶגֶד coram. דְּמָמָה ſilentium. *r.* דָּמַם ſiluit.

17 אֱנוֹשׁ homo. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. צָדַק juſtus fuit. עָשָׂה fecit. טָהֵר mundus fuit. גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit, prævaluit. (18) עֶבֶד ſervus. *r.* עָבַד ſervivit. אָמַן nutrivit. *N.* ſtabilis eſt. *H.* credidit. מַלְאָךְ angelus. *r.* לאך. שׂוּם ponere. תָּהֳלָה lux, ſplendor. *al.* ſtultitia, vanitas. *r.* הָלַל inſanivit. *it.* ſplenduit. *Arab.* vanus fuit.

19 שָׁכַן habitavit. חֹמֶר lutum, cæmentum. *r.* חָמַר turbida fuit. עָפָר pulvis. יְסוֹד fundamentum. *r.* יָסַד fundavit. דָּכָא attrivit, contrivit. עָשׁ tinea. *r.* עָשֵׁשׁ arroſus fuit, contabuit.

20 בֹּקֶר mane. *r.* בקר. עֶרֶב veſpera. *r.* עָרַב miſcuit. *it.* obtenebratus eſt. כָּתַת tudit, contudit. 3. *pl. f. Hoph.* W. r. 41. m. II. p. 173. & m. V. 1. p. 174. בְּלִי ſine. נֶצַח æternitas. *r.* נצח. (21) נָסַע profectus eſt. *N.* נִסַּע translatus eſt. יֶתֶר reſiduum. *it.* excellentia. *r.* יתר. חָכְמָה ſapientia. *r.* חָכַם ſapuit.

CAP. V.

1 קָרָא vocavit. עָנָה reſpondit, atteſtatus fuit. קָדוֹשׁ ſanctus. פָּנָה reſpexit.

2 אֱוִיל ſtultus. *r.* עול. הָרַג interfecit. כַּעַשׂ & כַּעַס indignatio. *r.* כָּעַס indignatus eſt. פֹּתֶה fatuus, ſimplex. *r.* פָּתָה perſvaſus fuit. מוּת mori. *H.* occidere. קִנְאָה æmulatio. *r.* קָנָא.

3 שׁרשׁ *P.* שֵׁרֵשׁ & שֹׁרֵשׁ radices egit, radicatus eſt. *part. H.* נָקַב perforavit. *it.* blaſphemavit, maledixit. *al.* קָבַב maledixit. נָוֶה habitaculum, *r.* נָוָה habi-

habitavit. פִּתְאֹם ſubito, repente. *r.* פתא.

4 רָחַק procul abfuit יֶשַׁע ſalus. *r.* ישע. דָּכָא attrivit. שַׁעַר porta. נצל *H.* הִצִּיל eripuit. *part. H.*

5 קָצִיר meſſis. *r.* קָצַר abbreviatus eſt, meſſuit. רָעֵב famelicus. *r.* רָעֵב eſurivit. אָכַל comedit. צִנִּים *m. pl.* aculei, ſpinæ. *r.* צנן. שָׁאַף hauſit, anhelavit, abſorbuit, deglutivit. צַמִּים horridus qs. crinitus, prædo, latro. *r.* צמם. *al.* צַמִּים ſitibundi. qs. צמאים *r.* צָמֵא ſitivit. חַיִל robur. *it* opes. *r.* חול.

6 עָפָר pulvis. אָוֶן iniquitas. *r.* און. אֲדָמָה terra. *r.* אָדַם ſplenduit, rubuit. צָמַח effloruit. עָמָל moleſtia. *r.* עָמַל laboravit.

7 יָלַד peperit. *N.* natus eſt. 3. *f. pr. Pyb.* רֶשֶׁף pruna ignita, ſcintilla. *r.* רשף. גָּבַהּ altum eſſe. עוף volare.

8 אוּלָם profecto. *it.* veruntamen. *r.* אלם. דָּרַשׁ quæſivit, conſuluit. שׂוּם ponere. 1. *f. H.* דִּבְרָה cauſa, negotium.

9 חֵקֶר perveſtigatio. *r.* חָקַר inveſtigavit. פלא *N.* mirabilis fuit. *part. pl. fœm.* נִפְלָאוֹת. מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר numeravit.

10 מָטָר pluvia. *r.* מטר. שָׁלַח miſit. מַיִם aqua. חוּץ foras. *it.* platea. *r.* חוץ

11 שָׁפָל humilis, abjectus. *r.* שָׁפֵל humilis fuit. מָרוֹם altum. *r.* רום elatum eſſe. קָדַר obtenebratus, atratus fuit. שָׂגַב exaltatus fuit. יֶשַׁע ſalus. *r.* ישע *H.* הוֹשִׁיעַ ſalvavit.

12 פּוּר diſrumpi. *H.* irritum fecit. *part. H.* מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit. עָרוּם aſtutus. *r.* עָרַם callide egit. תּוּשִׁיָּה eſſentia, doctrina, ſapientia. *r.* ישה. *al. r.* שָׁוָה.

13 לָכַד cepit. חָכָם ſapiens. *r.* חָכַם ſapuit. עָרְמָה calliditas. עֵצָה conſilium. *r.* יָעַץ conſuluit. פתל *N.* נִפְתָּל contortus, intortus fuit. *part. pl. N.* מָהַר dotavit. *P.* feſtinavit. *part. fœm. N.*

14 פָּגַשׁ occurrit. 3. *pl. f. P.* חֹשֶׁךְ tenebræ. *r.* חָשַׁךְ obtenebratus fuit. לַיִל *m.* nox. מָשַׁשׁ palpavit, contrectavit. 3. *pl. f. P.* צָהֳרַיִם *m. d.* meridies. *r.* צהר.

15 חֶרֶב gladius. *r.* חָרֵב exiccatus eſt. חָזָק fortis. *r.* חָזַק invaluit. אֶבְיוֹן egenus. *r.* אָבָה voluit.

דל

16 דַּל tenuis. r. דָּלַל. תִּקְוָה spes. r. קָוָה. עוֹלָה & עַוְלָה hinc עֹלָתָה & עוֹלָתָה iniquitas. r. עָוַל. קָפַץ clausit, contraxit. פֶּה os.
17 אַשְׁרֵי m. pl. constr. beatitudines. it. beatus. r. אָשַׁר incessit. יכח H. הוֹכִיחַ arguit, increpavit. מוּסָר castigatio, eruditio. r. יָסַר castigavit. שַׁדַּי præpotens, omnipotens. vid. Gen. 17, 1, & Ex. 6. 1. מָאַס sprevit, abjecit.
18 כָּאַב doluit. H. dolore affecit. 3. f. H. חָבַשׁ ligavit, obligavit. מָחַץ percussit, fregit. רָפָא & רָפָה sanavit.
19 צָרָה angustia. r. צוּר obsidere. נצל H. הִצִּיל eripuit. נָגַע tetigit.
20 פָּדָה redemit. מִלְחָמָה bellum. חֶרֶב m. gladius.
21 שׁוֹט flagellum. r. שׁוּט & שׁוֹט itare, circuire. לָשׁוֹן lingua. r. לשן. חבא N. נֶחְבָּא abscondit se. 2. f. f. N. (22) שֹׁד vastator. it. vastitas. r. שָׁדַד devastavit. כָּפָן fames. r. כָּפַן collegit. שָׂחַק risit, irrisit. חַיָּה bestia. r. חָיָה vixit. יָרֵא timuit.
23 אֶבֶן lapis. r. אבן. בְּרִית fœdus. r. בָּרָה comedit. it. elegit. שָׁלַם integer fuit, pacem habuit. 3. f. præt. Hoph.
24 אֹהֶל tentorium. נָוֶה habitatio. r. נָוָה habitavit. חָטָא peccavit. (25) צֶאֱצָאִים m. pl. prognati, filii. r. יָצָא exivit. עֵשֶׂב herba. r. עשב.
25 כֶּלַח senium, senectus. r. פלח Arab. corrugato vultu esse. קֶבֶר sepulchrum. r. קָבַר sepelivit. עָלָה ascendit. גָּדִישׁ meta frumenti, acervus. r. גדש.
26 חָקַר investigavit. עֵת tempus. r. עָתַת tempestivus fuit.

CAP. VI.

1 עָנָה respondit. (2) לוּ utinam. שָׁקַל pendit, appendit. כַּעַס & כַּעַשׂ indignatio. r. כָּעַס indignatus est. הַוָּה ærumna, pravitas. r. הָיָה extitit. מֹאזְנַיִם m. dual. bilances, statera. r. אָזַן attendit. נָשָׂא tulit. יַחַד simul. r. יָחַד adunatus est.
3 חוֹל arena. r. חוּל parturire, dolere. יָם mare. r. יםם. כָּבַד gravis fuit. לוּעַ absorberi, deglutiri. 3. pl. pr. k.

W. 1.

vanum esse aut reputari. W. r. 36. m. I. p. 146. (4) חֵץ
sagitta. *r.* חָצַץ dimidiavit. שַׁדַּי omnipotens. חֵמָה
æstus iræ. *it.* venenum. *r.* יָחַם incaluit. שָׁתָה bibit.
בִּעוּתִים *m. pl.* terrores. *r.* בָּעַת perterruit. עָרַךְ or-
dinavit, instructa acie oppugnavit.
5 נָהַק rudit. פֶּרֶא onager. *r.* פרא. דֶּשֶׁא herba. *r.* דשא
progerminavit. גָּעָה mugiit, boavit. שׁוֹר bos. *r.*
שׁוּר canere. *it.* contemplari. בְּלִיל farrago, pabulum.
r. בָּלַל confudit. (6) אָכַל comedit. 3. *f. f. N.*
תָּפֵל insulsum, legumina, insipidum. *r.* תפל. מֶלַח sal.
r. מָלַח salivit. טַעַם sapor, insipidum. *r.* טָעַם gu-
stavit. רִיר saliva, spuma, albumen. *r.* ריר.
חַלָּמוּת vitellus. *al.* ovum. *al.* sanitas. *r.* חָלַם somnia-
vit. *al. ex Arab.* خلموص spuma lactis, extremitas
mammillæ. (7) מֵאֵן renuit. נָגַע tetigit.
דְּוַי languor. *r.* דָּוָה elanguit. לֶחֶם panis.
8 שְׁאֵלָה petitio. *r.* שָׁאַל rogavit, interrogavit. תִּקְוָה ex-
pectatio, spes. *r.* קָוָה expectavit.
9 יאל *H.* הואיל voluit, acquievit. דכא *P.* דִּכָּא con-
trivit. 3. *f. f. P.* נָתַר saliit, subsiliit. *H.* solvit, expe-
ditum reddidit. 3. *f. f. H.* W. r. 38. p. 166. בָּצַע divi-
sit, concidit, quæstum fecit. (10) נֶחָמָה consolatio.
r. נָחַם. סלד obduruit, æstuavit. 1. *f. f. P.* חִיל & חִילָה
dolor. *r.* חוּל dolere חָמַל pepercit. כִּחֵד celavit, ab-
scondit. אֹמֶר, אֵמֶר verbum, dictum. *r.* אָמַר dixit.
קָדוֹשׁ sanctus. *r.* קָדֵשׁ sanctus est.
11 כֹּחַ robur. *r.* כוח. יָחַל *P.* expectavit, speravit. 2. *f. f. P.*
קֵץ finis, extremum. *r.* קָצַץ amputavit. אָרַךְ pro-
longatus est. *H.* prolongavit.
12 אֶבֶן lapis. *r.* אבן. בָּשָׂר caro. *r.* בשר. נָחוּשׁ æneus.
r. נחש. (13) עֶזְרָה auxilium. *r.* עָזַר adju-
vit. תּוּשִׁיָּה essentia. *it.* doctrina. *r.* ישה. *al.* שָׁוָה.
נִדַּח impulit, expulit. 3. *f. præt. N.*
14 מָס dissolutus, liquescens. *r.* מָסַס liquefactus fuit.
רֵעַ & רֵעֶה amicus, socius. *r.* רָעָה pavit. חֶסֶד be-
nignitas. *it.* probrum. *r.* חסד. יִרְאָה reverentia, ti-
mor. *r.* יָרֵא timuit. עָזַב deseruit.

15 בָּגַד perfidus fuit, perfide egit. נַחַל fluvius. אָפִיק fortis. *it. subst.* torrens, alveus. *r.* אפק. עָבַר transiit.

16 קָדַר obtenebratus, ater est. קֶרַח gelu, glacies. *r.* קָרַח glabravit se. עלם *Hithp.* הִתְעַלֵּם abscondit, occultavit se. שֶׁלֶג nix. *r.* שלג.

17 זרב *Pyh.* זֹרַב effusus est, diffluxit. 3. *f. f. Pyh.* צָמַת excidit. חמם incaluit. *inf. k.* W. r. 41. m. II. pag. 173. דָּעַךְ extinctus fuit. מָקוֹם locus. *r.* קוּם surgere.

18 לָפַת inclinavit. *al.* apprehendit, complexus est. אֹרַח iter, via, semita. *r.* אָרַח iter fecit. דֶּרֶךְ via. עָלָה ascendit. 3. *f. k.* תֹּהוּ nihilum, inanitas. *r.* תהה. אָבַד periit. (19) נבט *H.* הִבִּיט intuitus est. הֲלִיכָה ambulatio, incessus, gressus. *r.* הָלַךְ ivit. קָוָה expectavit.

20 בּוֹשׁ erubescere. בָּטַח confisus est. חָפֵר erubuit, puduit. (21) חֲתַת consternatio. *r.* חָתַת fractus fuit. יָרֵא timuit.

22 יהב dedit. *imp.* הַב da. כֹּחַ robur, vis, facultas. *r.* כוח. שָׁחַד donavit, muneravit, munus exhibuit.

23 נִמְלַט liberatus fuit. 2. *pl. imp. P.* צַר hostis. *r.* צוּר obsidere. עָרִיץ violentus, tyrannus. *r.* עָרַץ violenter egit. פָּדָה redemit.

24 יָרָה jecit. *H.* הוֹרָה docuit. חָרַשׁ aravit, tacuit. שָׁגָה erravit. בּוּן intelligere. 2. *pl. imp. H.*

25 מרץ *N.* נִמְרַץ roboratus, vehemens fuit, nauseatus, molestus est. יֹשֶׁר rectitudo. *r.* יָשַׁר rectum fuit. יכח *H.* הוֹכִיחַ arguit. *it.* contendit.

26 מִלָּה sermo, verbum. *r.* מָלַל locutus est. חָשַׁב cogitavit. רוּחַ spiritus. *r.* רָוַח dilatatus fuit, respiravit. אֹמֶר sermo. יאש *N.* נוֹאַשׁ desperavit, desperatum est. (27) יָתוֹם pupillus. *r.* יתם. נָפַל cecidit. 3. *pl. f. H.* כָּרָה paravit, fodit. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. m. I. *a.* p. 136.

28 יאל *H.* הוֹאִיל voluit. פָּנָה respexit. כָּזַב mentitus fuit. 1. *f. f. P.* (29) עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל. צֶדֶק justitia. *r.* צָדַק justus fuit.

30 לָשׁוֹן lingua. חֵךְ palatum, guttur. *r.* חכך. הַוָּה ærumna. *r.* הָיָה fuit, extitit.

CAP. VII.

1 צָבָא mministerium, exercitus, militia, tempus militiæ, & statio militaris. *r.* צָבָא ministravit, militavit. אֱנוֹשׁ homo. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. שָׂכִיר mercenarius. *r.* שָׂכַר mercede conduxit.
2 עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit. שָׁאַף hausit, aspiravit. צֵל umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. קָוָה expectavit. פֹּעַל opus. *r.* פָּעַל operatus est.
3 נָחַל possedit. יֶרַח, ירח *m.* mensis. שָׁוְא vanitas. *r.* שוא. לַיִל nox. עָמָל molestia. *r.* עָמַל laboravit. מָנָה numeravit. *P.* paravit, præparavit. שָׁכַב cubuit. (4) מָדַד mensus, dimensus est. *P.* extendit se. עֶרֶב vespera. *r.* עָרַב miscuit. *it.* obscuratus est. שָׂבַע saturatus est. נְדֻדִים *m. pl.* motus, jactationes. *r.* נָדַד movit se. נֶשֶׁף *m.* diluculum. *r.* נָשַׁף flavit. (5) לָבַשׁ induit. בָּשָׂר caro. *r.* בשר *P.* בִּשֵּׂר annunciavit. רִמָּה vermis. *r.* רָמַם tolli. *it.* putrescere, verminosum fieri. גּוּשׁ glaba, strigmentum, ramentum. *r.* גוש. עָפָר pulvis. עוֹר pellis, cutis. *r.* עור evigilare. *it.* nudum esse. רָגַע rupit, disrupit se. מָאַס sprevit, reprobavit, aspernatus est. *al.* מָסַס liquefactus est. 3. *f. N.*
6 קָלַל levis, velox fuit. אֶרֶג textura. *it.* radius textoris. *r.* אָרַג texuit. כָּלָה consumtus est. אֶפֶס inopia, defectus, finis, nihil. *r.* אָפֵס defecit. תִּקְוָה spes. *r.* קָוָה.
7 זָכַר meminit. שׁוּב reverti. עַיִן oculus. רָאָה vidit.
8 שׁוּר canere. *it.* contemplari.
9 עָנָן *m.* nubes. *r.* ענן. יָרַד descendit. שְׁאוֹל status mortuorum, infernus. *r.* שָׁאַל rogavit. עָלָה ascendit.
10 נָכַר alienus est. *P.* agnovit. 3. *f. f. H.* מָקוֹם locus. *r.* קוּם.
11 חָשַׂךְ cohibuit, subtraxit. פֶּה os. צַר angustus. *it.* angustia. *r.* צוּר obsidere. שׂוּחַ eloqui. *al.* frutices colere, serere. 1. *f. f. H.* מַר amaritudo. *r.* מָרַר amarum est. נֶפֶשׁ anima. *r.* נפש.
12 יָם mare. *r.* ימם. תַּנִּין draco, balæna. *r.* תנן. שׂוּם ponere. 2. *f. H.* מִשְׁמָר custodia. *r.* שָׁמַר.
13 נָחַם consolatus est. עֶרֶשׂ sponda, lectus. *r.* ערש. שִׂיחַ querela. *r.* שׂוּחַ eloqui. מִשְׁכָּב cubile, cubatus

tus. r. שָׁכַב cubuit. (14) חָתַת fractus, consternatus est. P. contrivit. H. terruit. חֲלוֹם somnium. r. חָלַם somniavit. חִזָּיוֹן & חָזִיוֹן visio. r. חָזָה vidit. בָּעַת perterrefecit.
15 בָּחַר selegit. מַחֲנָק strangulatio. r. חָנַק strangulavit. עֶצֶם os, ossis. r. עָצַם roboratus est. (16) מָאַס sprevit. חָדַל destitit. הֶבֶל vanitas. r. הָבַל vanus est.
17 גָּדַל magnus fuit. 2. f. P. שׂוּם ponere. 2. f. H. לֵב cor.
18 בֹּקֶר mane. r. בקר P. quæsivit. רֶגַע momentum. r. רָגַע rupit. בָּחַן probavit, examinavit.
19 שָׁעָה respexit. רָפָה debilis fuit. H. destitit. 2. f. H. בָּלַע absorpsit, deglutivit, devoravit. רֹק sputum. r. רָקַק spuit. (20) חָטָא peccavit. פָּעַל operatus est, fecit. נָצַר custodivit. מִפְגָּע scopus, qs. occursus. r. פָּגַע occurrit. מַשָּׂא onus. r. נָשָׂא tulit. (21) פֶּשַׁע prævaricatio. r. פָּשַׁע defecit. עָבַר transiit 2. f. f. P. עָפָר pulvis. r. עפר. שָׁחַר niger fuit. P. mane, sedulo quæsivit.

CAP. VIII.

2 מָלַל locutus fuit. 2. ff. P. כַּבִּיר validus, validum. r. כבר.
3 עָוַת pervertit, subvertit. 3. f. f. P. מִשְׁפָּט judicium. r. שָׁפַט judicavit. שַׁדַּי omnipotens. vid. Gen. XVII, 1. & Exod. VI, 1. צֶדֶק justitia. r. צָדַק justus fuit.
4 שָׁלַח misit. 3. f. P. פֶּשַׁע defectio.
5 שָׁחַר niger fuit. P. mane quæsivit. חָנַן misertus est. Hitbp. deprecatus est. (6) זַךְ mundus, purus. r. זָכָה purus fuit. יָשָׁר rectus. עוּר evigilare. H. excitavit. 3. f. f. H. שָׁלַם perfectus fuit. P. perfecit. נָוָה habitaculum. r. נָוָה inhabitavit. צֶדֶק justitia.
7 רֵאשִׁית principium. r. ראש. מִצְעָר perexiguum, res parva. r. צָעַר minutus fuit. אַחֲרִית extremitas. r. אָחַר retardavit. שָׂגָה crevit, multiplicatus est. 3. f. f. k. ה pro א.
8 שָׁאַל interrogavit. דּוֹר generatio. r. דור & דּוּר habitare. רִאשׁוֹן & h. l. רִישׁוֹן prior, primus. r. ראש. כּוּן disponere. imp. P. חֵקֶר perscrutatio. r. חָקַר. אָב pater.

9 תְּמוֹל heri. אֲנִי ego. יָדַע scivit. 1.*f*.*k*. צֵל umbra.

10 יָרָה jecit. *H*. docuit. יָצָא exivit. *H*. produxit. 3.*pl*.*f*.*H*. מִלָּה sermo. *r*. מָלַל locutus fuit.

11 גָּאָה altus fuit, extulit se. גֹּמֶא juncus, scirpus. *r*. גמא. בִּצָּה cœnum, lutum, vel palus. *r*. בצץ. אָחוּ carectum in ripa, gramen. *r*. אחה.

12 אֵב viror, virgultum. *r*. אבב. קָטַף decerpsit, evulsit. 3.*f*.*f*. *N*. חָצִיר gramen, fœnum. *r*. חצר. יָבֵשׁ exaruit. (13) אֹרַח via. *r*. אָרַח iter fecit. שָׁכַח oblitus fuit. תִּקְוָה spes. *r*. קָוָה expectavit. חָנֵף profanus, impurus. *it*. hypocrita. *r*. חָנֵף profanus, hypocrita fuit. אָבַד periit. (14) קוּט fastidire, fastidio habere. 3.*f*.*f*. *k*. W. 36. m. I. p. 146. annot. I. p. 151. כֶּסֶל stultitia. *it*. spes, fiducia. *r*. כָּסַל stultus factus fuit. עַכָּבִישׁ aranea. *r*. עכב. מִבְטָח fiducia. *r*. בָּטַח confisus est.

15 שען *N*. נִשְׁעַן innixus fuit. 3.*f*.*f*. *N*. עָמַד stetit. חָזַק invaluit. *P*. confirmavit.

16 רָטֹב succosus, humidus. *r*. רָטַב maduit. שֶׁמֶשׁ sol. *r*. שמש גַּנָּה hortus. *r*. גָּנַן protexit. יוֹנֶקֶת ramus tener. *r*. יָנַק suxit.

17 גַּל cumulus, acervus. *r* גָּלַל volvit. שֹׁרֶשׁ radix. סָבַךְ implexus est. 3.*pl*.*f*. *Pyh*. אֶבֶן lapis. חָזָה vidit, intuitus est.

18 בָּלַע absorpsit. 3.*f*. *P*. כָּחַשׁ mentitus fuit.

19 מָשׂוֹשׂ gaudium. *r*. שׂוּשׂ gaudere, lætari. עָפָר pulvis. צָמַח progerminavit.

20 מָאַס sprevit, respuit. תָּם integer. *r*. תָּמַם integer fuit. מֵרַע malignus. *r*. רוּעַ malum esse, vel videri.

21 מָלֵא plenus fuit. *it*. implevit. 3.*f*.*f*. *P*. ה *altern. pro* א. W. r. 32. m. IV. annot. 3. β. p. 123. שְׂחוֹק ludus, risus, derisio. *r*. שָׂחַק lusit, derisit. שָׂפָה labium. *r*. שפה. תְּרוּעָה clangor. *r*. רוּעַ vel ריע. (22) שָׂנֵא odit. לָבַשׁ induit. בֹּשֶׁת pudor. *r*. בּוֹשׁ erubescere.

CAP. IX.

1 אָמְנָם veritas. *it*. vere. *r*. אָמַן. צָדַק justus fuit.

2 חָפֵץ voluit. רִיב litigare. עָנָה respondit.

4 אַמִּיץ robuſtus, fortis. r. אָמֵץ robuſtus fuit. כֹּחַ vir-
tus. קָשָׁה durus fuit. שָׁלֵם completus fuit, pacem
habuit. (5) עָתַק conſenuit. it. translatus fuit.
הַר mons. הָפַךְ evertit. אַף ira. r. אָנַף iratus eſt.
6 רָגַז contremuit. H. commovit. * עַמּוּד columna. r. עָמַד
ſtetit. פלץ Hitbp. הִתְפַּלֵּץ tremere, contremiſcere.
7 חֶרֶס ſol. r. חרס. זָרַח ortus eſt, effulſit, ſplenduit.
כּוֹכָב ſtella. r. ככב. חָתַם ſignavit, obſignavit. 3. ſing.
fut. K. W. r. 30. exc 3. p. 106.
8 נָטָה extendit. בַּד ſolus. r. בָּדַד ſolitarius fuit. דָּרַךְ cal-
cavit. בָּמָה, בָּמֹת excelſum. r. במה. יָם mare. r. ימם.
9 עָשׁ arcturus, plauſtrum. r. עוש coire. כְּסִיל ſtultus. it.
orion, ſtella. r. כָּסַל ſtultus factus eſt. כִּימָה vergi-
liæ, plejades. r. כום. חֶדֶר penetrale. r. חָדַר in-
travit, penetravit. תֵּימָן auſter, meridies. r. ימן.
10 חֵקֶר perveſtigatio. פלא N. נִפְלָא mirum fuit. מִסְפָּר
numerus. r. סָפַר numeravit.
11 חָלַף mutavit. it. tranſivit. בּוּן intelligere.
12 חָתַף rapuit. שׁוּב 3. f. H.
13 שָׁחַח curvatus, incurvatus fuit. עָזַר adjuvit. רַהַב ela-
tio, ſuperbia. r. רָהַב. (14) בָּחַר elegit.
15 צָדַק juſtus fuit. עָנָה reſpondit. 1. f. k. שָׁפַט judica-
vit. part. P. W. r. 25. m. III. γ. p. 89. חָנַן gratioſus
fuit. Hitbp. deprecatus eſt.
16 קָרָא clamavit. אָמַן nutrivit. H. credidit. 1. ſ. f. H.
אזן P. הֶאֱזִין H. attendit 3. ſ. f. H.
17 שַׂעַר horror, it. turbo. r. שָׂעַר horruit. N.* procello-
ſum fuit. שׁוּף conterere. רָבָה multiplicatus eſt.
פֶּצַע vulnus. r. פָּצַע vulneravit. חִנָּם gratis.
18 שׁוּב reverti. H. eduxit. inf. H. שָׂבַע ſaturatus eſt. 3. ſ. f. H.
מַמְּרֹרִים m. pl. amaritudines. r. מָרַר amarum eſt.
19 אַמִּיץ robuſtus. יָעַד condixit, conſtituit. 3. ſ. f. N. W. r.
37. m. II. 2. p. 163. (20) רָשַׁע improbus fuit.
H. damnavit, improbavit. 3. f. H. תָּם integer.
עָקַשׁ pervertit. 3. ſ. f. H.
21 מָאַס ſprevit. 1. f. k.
22 כָּלָה conſumſit. part. P. (23) שׁוֹט flagellum,
ſcutica. r. שוט itare, circuire. מוּת mori. H. inter-
fecit.

fecit. 3.*f.f. H.* פִּתְאֹם subito. *r.* פתא. מַסָּה tentatio. *r.* נָסָה tulit. *P.* tentavit. נָקִי & נָקִיא mundus, purus. *r.* נָקָה mundus, innocens fuit. לָעַג subsannavit, irrisit. (24) שֹׁפֵט judex. *r.* שָׁפַט judicavit. כָּסָה obtexit. 3.*f.f.P.*

25 קָלַל levis, velox fuit. רָץ currens, cursor. *r.* רוּץ currere. בָּרַח fugit.

26 חָלַף mutavit. *it.* præteriit אֳנִי navis. *r.* אָנָה fluxit. אֵבֶה voluntas, desiderium. *r.* אָבָה voluit. *Arab.* أبى paravit se. h.l. *actuariæ naves. Bochart.* נֶשֶׁר aquila. טוּשׂ volare, avolare. אֹכֶל cibus. *r.* אָכַל comedit.

27 שָׁכַח oblitus est. שִׂיחַ meditatio. *r.* שׂוּחַ meditari. עָזַב reliquit. בלג *H.* הִבְלִיג recreavit, confortavit se.

28 יָגֹר metuit, formidavit. עַצֶּבֶת, עַצֶּבֶה dolor, molestia. *r.* עָצַב doluit. נָקָה 2.*f.f.P.* (29) רָשַׁע impius fuit. הֶבֶל vanitas. *r.* הָבַל vanus fuit. יָגַע laborarav it, fatigatus fuit. 1.*f.f.* W. r. 37. m. III. p. 164.

30 רָחַץ lavit. מַיִם aqua. שֶׁלֶג nix. *r.* שלג. זָכַךְ mundus, purus fuit. 1.*f.f.præt. H.* W. r. 41. m. II. & III. p. 173. seq. באר & בור fovea, cisterna. *r.* באר. *al.* puritas. *it.* smegma, sapo. *r.* בָּרַר. כַּף manus. *r.* כָּפַף curvavit. (31) שַׁחַת corruptio, fovea. *r.* שחת. טָבַל tinxit, immersit. תעב abominatus est. 3.*pl.pr.P.* שַׂלְמָה vestis. *r.* שלם & שמל. (32) בוא 1.*f.k.*

33 יכח *H.* הוֹכִיחַ arguit. *part. H.* שׁוּת ponere. שְׁנֵיִם ambo, duo.

34 סוּר removere. 3.*f.f.H.* שֵׁבֶט virga. *r.* שבט. אֵימָה terror, formido. *r.* אים. בָּעַת perturbavit. 3.*f.fæm.f.P.*

35 יָרֵא timuit. 1.*f. K.*

CAP. X.

1 קוּט pertæsum esse, fastidire. 3.*præt. N.* עָזַב reliquit. שִׂיחַ meditatio, querela. *it.* planta. *r.* שׂוּחַ meditari. מַר amarus. *it.* amaritudo. *r.* מָרַר amarum est.

רשע

2 רָשַׁע improbus fuit. *H.* condemnavit. 2. *f. f. H.* יָדַע novit. *H.* indicavit. *imp. H.* רוּב litigare. 2. *f. f. H.*
3 עָשַׁק oppressit. מָאַס sprevit. יְגִיעַ labor. *r.* יָגַע laboravit. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit. יפע *H.* הוֹפִיעַ splenduit, illuxit. (4) עַיִן oculus. בָּשָׂר caro. *r.* בשר. רָאָה vidit. (5) יוֹם dies. שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה iteravit. גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit.
6 בִּקֵּשׁ quæsivit. 2. *f. f. P.* עָוֺן iniquitas. חֵטְא peccatum. דָּרַשׁ inquisivit. (7) דַּעַת scientia, cognitio. *r.* יָדַע scivit. רָשַׁע impius fuit. הִצִּיל eripuit.
8 עָצַב doluit, dolore affecit. *al.* effigiavit. בָּלַע exsorbuit. 2. *f. f. P.* (9) חֹמֶר lutum, cœmentum. *r.* חָמַר turbida fuit, *sc. aqua.* עָפָר pulvis. (10) חָלָב lac. *r.* חלב. נָתַךְ fusus, effusus fuit. *N.* effudit. 2. *f. H.* גְּבִינָה caseus. *r.* גבן. קָפָא concrevit, coagulatus fuit.
11 עוֹר *m.* cutis. *r.* עור evigilare. לָבַשׁ induit. 2. *f. H.* עֶצֶם os, ossis. *r.* עָצַם roboratus est. גִּיד nervus. *r.* גיר. סָכַךְ texit. 2. *f. f. P. al.* שׂוּךְ obsepire, communire. (12) חֶסֶד benignitas. *r.* חסד. פְּקֻדָּה visitatio, providentia. *r.* פָּקַד visitavit. שָׁמַר custodivit. רוּחַ spiritus. (13) צָפַן abscondit se. לֵבָב cor. יָדַע novit. (14) חָטָא peccavit. עָוֺן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. נָקָה purus fuit. *P.* mundavit, innocentem pronunciavit. 2. *f. f. P.*
15 רָשַׁע improbus fuit. אַלְלַי væ! *r.* אלל. צָדַק justus fuit. שָׂבֵעַ satur. קָלוֹן vilitas, ignominia. *r.* קָלָה torrefecit. *N.* viluit. עֳנִי afflictio. *r.* עָנָה respondit. *it.* afflixit. (16) גָּאָה altus fuit, extulit se. שַׁחַל leo ferox. *r.* שחל. צוּד venari. 2. *f. k.* שׁוּב 2. *f. k.* פלא *N.* velatus, mirificatus fuit. 2. *f. f. Hithp.* (17) חִדֵּשׁ innovavit, renovavit. 2. *f. f. P.* עֵד testis. *r.* עוד. *Gussetius* refert ad עֲדִי ornatus. *it.* os. *r.* עָדָה. נֶגֶד coram. *r.* נגד. רָבָה multiplicatus est. 3. *f. K.* כַּעַס & כַּעַשׂ indignatio. *r.* כָּעַס indignatus est. חֲלִיפָה mutatio, vicissitudo. *r.* חָלַף mutavit. צָבָא exercitus. *r.* צָבָא ministravit, militavit. (18) רֶחֶם uterus. *r.* רָחַם misertus est. יָצָא exivit. *H.* eduxit. גָּוַע exspiravit, placide obiit. (19) בֶּטֶן venter. *r.* בטן.

Digitized by Google

קֶבֶר ſepulchrum. *r.* קָבַר ſepelivit. יבל *H.* הוּבַל
attulit, abduxit. 1 *ſ.f. Hoph.* W. r. 37. m. IV. 3. p. 163.
20 חָדַל ceſſavit. שׁוּת ponere. בלג *H.* הִבְלִיג recreavit.
מְעַט parum. *r.* מָעַט diminutus eſt.
21 טֶרֶם nondum, antequam. יָלַךְ ivit. 1. *f. k.* צַלְמָוֶת umbra mortis. צַל umbra. *r.* צָלַל obumbratus eſt.
מָוֶת mors. *r.* מוּת mori. *al. Arabicè* צלם obſcurus eſt.
22 עֵיפָה & עֵיפָתָה obſcuritas. *r.* עוּף volare. אֹפֶל caligo. סֵדֶר ordo. *ſc. ſtellarum claritas.* *r.* סדר. יפע *H.*
הוֹפִיעַ ſplendiut. 3. *f. H.*

CAP. XI.

2 רֹב multitudo. *r.* רָבַב multum fuit. עָנָה reſpondit.
3. *ſ.f. N.* שָׂפָה labium. *r.* שׂפה. צָדַק juſtus fuit.
3 בַּדִּים *m. pl.* mendacia, mendaces. *al.* aſtrologi. *r.* בָּרָא effinxit. מְתִים *m. pl.* homines. *r.* מתה. חָרַשׁ aravit, tacuit. לָעַג ſubſannavit, irriſit. כלם *H.* הִכְלִים pudefecit, pudore affecit. *part. H.*
4 זַךְ *m.* purus. *r.* זָכַךְ purus fuit. לֶקַח perceptio, doctrina. *r.* לָקַח cepit. בַּר mundus, purus. *r.* בָּרַר purificavit. עַיִן oculus. (5) אוּלָם profectò. *it.* veruntamen. *r.* אלם. פָּתַח aperuit.
6 נגד *H.* הִגִּיד annunciavit. 3. *f. H.* תַּעֲלֻמָה abſconditum. *r.* עלם. חָכְמָה ſapientia. *r.* חָכַם ſapiens fuit. כֶּפֶל duplum. *r.* כָּפַל duplicavit. תּוּשִׁיָּה exiſtens. *it.* ſapientia, eſſentia. *r.* ישׁה. *al.* שָׁוָה. נָשָׁה oblitus fuit. 3. *ſ.f. H.* W. r. 33. 2. p. 126. & r. 38. p. 166.
7 חֵקֶר inveſtigatio, profunditas. מָצָא invenit, aſſecutus eſt. תַּכְלִית perfectio, conſummatio, finis. *r.* כָּלָה perfectus eſt. שַׁדַּי omnipotens.
8 גָּבְהָה altitudo, elatio. *r.* גָּבַהּ altus fuit. שָׁמַיִם cœlum. *r.* שׁמה. פָּעַל operatus eſt. עָמֹק *m.* עֲמֻקָּה *f.* profundus, a. *r.* עָמַק profundus fuit. שְׁאוֹל ſtatus mortuorum, infernus. *r.* שָׁאַל rogavit.
9 אֲרֻכָּה longum. *r.* אָרַךְ longus fuit. מַד menſura. *r.* מָדַד menſus eſt. רָחָב latus. יָם mare.
10 חָלַף mutavit. *it.* tranſivit, permeavit. סָגַר concluſit. קָהַל congregavit. שׁוּב reverti. 3. *f. H.*

עוא

11 שָׁוְא vanitas. r. שוא. אָוֶן iniquitas. r. און. בּוּן intelligere. 3.f.f. Hitbp. W. r. 36. m. V. p. 156.
12 בוב part. N. נָבוּב vacuus, evacuatus, spec. pro נָבוֹב.
לבב N. נִלְבַּב cordatus, animosus, audax fuit. 3.f.f. N.
עַיִר pullus. r. עיר. פֶּרֶא onager. יָלַד genuit. 3.f.N.
13 כּוּן aptare. H. parare. פָּרַשׂ extendit. כַּף manus.
14 אָוֶן iniquitas. r. און. רָחַק longinquus fuit. שָׁכַן habitavit. 2.f.H. אֹהֶל tentorium. r. אָהַל tentorium fixit. עַוְלָה iniquitas r. עָוַל.
15 מוּם macula. מוּצָק & מֻצָּק firmus, validus. r. יָצַק fudit. (16) עָמָל labor. זָכַר meminit.
17 צָהֳרַיִם m. pl. meridies. r. צהר. חֶלֶד tempus, ævum. r. חלד. עוּף volare. al. etiam tenebrescere. 2.f.f. k. בֹּקֶר mane.
18 בָּטַח confisus est. תִּקְוָה spes. r. קָוָה. חָפַר perscrutatus est. it. erubuit. שָׁכַב cubuit.
19 רָבַץ jacuit. חָרַד tremuit. H. deterruit. part. H. חָלָה ægrotavit, cum פָּנִים precatus est. רַב multus.
20 רָשָׁע impius. r. רָשַׁע. כָּלָה consumtus est. מָנוֹס effugium, perfugium. r. נוס fugere, effugere. אָבַד periit. מַפָּח exspiratio. r. נָפַח exspiravit. נֶפֶשׁ anima.

CAP. XII.

2 אָמְנָם certe. r. אָמַן nutrivit. H. credidit. חָכְמָה sapientia. r. חָכַם.
3 נָפַל cecidit, prostravit se.
4 שְׂחֹק derisit. רֵעַ socius. r. רָעָה pavit. קָרָא clamavit. תָּמִים integer. r. תָּמַם integer fuit.
5 לַפִּיד lampas, fax. al. פִּיד oppressio, casus. בּוּז contemtus, despectio. r. בּוּז contemnere. עַשְׁתּוּת cogitatio. r. עָשַׁת candidus, nitidus fuit. Hitbp. cogitavit. שַׁאֲנָן tranquillus, tranquillitas. r. שאן. כּוּן aptare. part. N. מָעַד vacillavit, nutavit, lapsus est. רֶגֶל pes. r. רָגַל obtrectavit.
6 שָׁלָה tranquillus fuit, quievit. 3.pl.f. K. W. r. 34. m. III. exc. I. pag. 139. אֹהֶל tentorium. שָׁדַד devastavit. בַּטֻּחָה fiducia. r. בָּטַח fisus, confisus est. רָגַז contremuit.

muit. *H.* commovit. *part. H.* בוא venire. *H.* adduxit. 3. *f. præt. H.*

7 אוּלָם profecto. *it.* veruntamen. *r.* אלם. שָׁאַל petiit, quæsivit. בְּהֵמָה bestia, jumentum. *r.* בהם. יָרָה jecit. *H.* docuit. עוֹף avis. *r.* עוף volare. נגד *H.* annunciavit.

8 שִׂיחַ meditatio. *it.* stirps, frutex. *r.* שׂוּחַ meditari, loqui. *imp. H.* דָּג *m.* דָּגָה *f.* piscis. *r.* דוג piscari, & דָּגָה auctus est. (11) אֹזֶן auris. מִלָּה sermo. *r.* מָלַל locutus est. בָּחַן probavit, examinavit. חֵךְ palatum, guttur. *r.* חנך. אֹכֶל cibus. טָעַם gustavit.

12 יָשֵׁשׁ & יָשִׁישׁ decrepitus, grandævus. *r.* ישש. אֹרֶךְ longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus fuit. תְּבוּנָה intelligentia. *r.* בון intelligere. (13) גְּבוּרָה robur, virtus. *r.* גָּבַר valuit. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ consuluit.

14 הָרַס diruit, destruxit. בָּנָה ædificavit. 3. *f. f. N.* סָגַר clausit. פָּתַח aperuit. (15) עָצַר clausit, continuit. יָבֵשׁ exaruit. שָׁלַח misit. 3. *f. f. P.* הָפַךְ vertit, subvertit. (16) עֹז fortitudo. *r.* עָזַז corroboravit. תּוּשִׁיָּה essentia. *it.* sapientia. *r.* ישה *vel* שָׁוָה. שָׁגַג & שָׁגָה erravit. *part. H.*

17 הָלַךְ ivit. *H.* duxit. *part. H.* יָעַץ *part. k.* שׁוֹלָל spoliatus, aberrans, vesanus. *r.* שָׁלַל spoliavit. שֹׁפֵט judex. הָלַל insanivit. *P.* הִלֵּל laudavit & הֹלֵל infatuavit. 3. *f. f. P.* W. r. 42. 2. p. 181. (18) מוּסָר castigatio. eruditio, vinculum. *r.* יָסַר castigavit, erudivit. אָסַר ligavit. אֵזוֹר cingulum, cinctura. *r.* אָזַר cinxit. מָתְנַיִם lumbi. (19) הָלַךְ ivit. *part. H.* כֹּהֵן sacerdos. *r.* כהן. אֵיתָן fortis, robustus. *r.* אית. סָלַף pervertit. (20) סור recedere. *H.* removere. *part. H.* שָׂפָה labium. אָמַן nutrivit. *N.* verificari, fidelem, firmum esse. *part. N.* טַעַם gustus. *it.* ratio. *r.* טָעַם. זָקֵן senex. לָקַח sumsit, abstulit.

21 שָׁפַךְ effudit. בּוּז contemtus. *r.* בוז. נָדִיב spontaneus. *it.* princeps. *r.* נָדַב sponte dedit. מְזִיחַ zona. *r.* מזח. אָפִיק fortis, validus. *r.* אפק. רָפָה remisit, laxus fuit.

22 גָּלָה revelavit. *part. P.* עָמֹק profundus. *r.* עָמַק profundus fuit. חֹשֶׁךְ tenebræ. *r.* חָשַׁךְ obtenebratus fuit.

fuit. יָצָא exiit. *H.* eduxit. אוֹר lumen. *r.* אור lucere. צַלְמָוֶת umbra mortis. *r.* צלם.
23 שׂגא *H.* auxit. גּוֹי gens. אָבַד periit. *P.* perdidit. 3. *f.* *f. P.* שָׁטַח expandit. נָחָה duxit. 3. *f. f. H.*
24 תָּעָה erravit. תֹּהוּ inanitas. *r.* תהה. דֶּרֶךְ via.
25 מָשַׁשׁ palpavit, contrectavit. שִׁכּוֹר *m.* ebrius. *r.* שָׁכַר inebriatus est.

CAP. XIII.

1 שָׁמַע audivit. אֹזֶן auris. בִּין intelligere. 3. *f. N.*
2 יָדַע scivit. *inf. K.* נָפַל cecidit.
3 שַׁדַּי omnipotens. יכח *H.* הוֹכִיחַ arguit. *it.* disceptavit. חָפֵץ voluit, optavit.
4 טָפַל concinnavit, assuit. שֶׁקֶר mendacium. רָפָא sanavit. אֱלִיל nihilum, res nihili. *r.* אלל. כֹּל omnis.
5 חָרַשׁ aravit, tacuit. *inf. H.* & 2. *f. H.*
6 תּוֹכַחַת correctio. *it.* argumentatio. *r.* יכח *H.* arguit. רִיב & רב contentio, lis. *r.* רוּב litigare. קָשַׁב auscultavit, attendit.
7 עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל *P.* inique egit. רְמִיָּה fallacia, fraus. *r.* רָמָה iecit. *P.* defraudavit.
8 פָּנִים facies. *r.* פָּנָה aspexit. נָשָׂא tulit, accepit. רוּב contendere.
9 טוֹב bonum, gratum. חָקַר investigavit. החל *P.* הָתַל ludificavit. *inf. P.* & 3. *pl. f. P.* W. r. 7. m. II. & IV. p. 14. 15.
10 סֵתֶר latibulum. *r.* סָתַר latuit.
11 שְׂאֵת excellentia. *r.* נָשָׂא tulit. בָּעַת perterruit, exagitavit. פַּחַד *m.* pavor. *r.* פָּחַד. נָפַל cecidit.
12 זִכָּרוֹן, זִכְרוֹן memoria. *r.* זָכַר recordatus est. מָשָׁל similitudo. *r.* מָשַׁל dominatus est. *it.* parabolice locutus est. אֵפֶר cinis. *r.* אפר. גַּב altitudo. *it.* gibbus, tergum, dorsum. *r.* גבב. חֹמֶר lutum.
13 חָרַשׁ aravit, tacuit. עָבַר transivit. 3. *f. K.*
14 נָשָׂא abstulit. שֵׁן dens. *r.* שָׁנַן acuit. שׂוּם ponere. כַּף manus. (15) קָטַל occidit, interfecit. יָחַל speravit. דֶּרֶךְ via. יכח 1. *f. H.*

ישועה

16 יְשׁוּעָה salus. *r.* ישע *H.* salvavit. חָנֵף hypocrita. *r.*
חָנֵף profanatus eſt, hypocrita fuit.
17 מִלָּה ſermo. *r.* מָלַל. אַחְוָה & אַחֲוָה indicatio. *r.* חוה
P. indicavit. (18) עָרַךְ ordinavit. מִשְׁפָּט ju-
dicium. *r.* שָׁפַט. צָדַק juſtus fuit.
19 רִיב contendere. 3. *f. H.* גָּוַע exſpiravit.
20 סָתַר latuit. 1. *f. f. N.* (21) רָחַק procul abfuit. *imp. H.*
אֵימָה terror. *r.* אים. בָּעַת perterruit. 3. *f. fœm. f. P.*
22 קָרָא vocavit. אוֹ aut. (23) כַּמָּה quot? עָוֹן ini-
quitas. *r.* עָוָה inique egit. פֶּשַׁע prævaricatio. *r.*
פָּשַׁע prævaricatus eſt. יָדַע ſcivit. *H.* notum fecit.
imp. H. (24) חָשַׁב cogitavit, reputavit.
אוֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus eſt.
25 עָלֶה folium. *r.* עָלָה aſcendit. נָדַף diſpulit, impulit.
3. *f. præt. vel part. N.* עָרַץ violenter egit, confregit.
קַשׁ ſtipula, ſtramen. *r.* קָשַׁשׁ excuſſit. יָבֵשׁ aridus.
r. יָבֵשׁ aruit. רָדַף perſecutus eſt.
26 כָּתַב ſcripſit. מְרֹרָה fel. *pl.* מְרֹרוֹת amaritudines.
יָרַשׁ hæres factus eſt. 2. *f. H.* עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה.
בְּעוּרִים *m. pl.* pueritia, adoleſcentia. *r.* נָעַר excuſſit.
27 שׂוּם ponere. 2. *f. H* סַד compes, cippus. *r.* סדד.
רֶגֶל pes. שָׁמַר cuſtodivit. אֹרַח *f.* iter, via. *r.* אָרַח
iter fecit. שֹׁרֶשׁ radix. *r.* שָׁרַשׁ radices egit. חקה
Hithp. הִתְחַקָּה imprimere.
28 רָקָב putredo. *r.* רָקַב putruit. בָּלָה inveteratus eſt.
בֶּגֶד *m.* veſtis. *r.* בָּגַד perfide egit. אָכַל comedit.
עָשׁ *m.* tinea. *r.* עָשַׁשׁ contabuit.

CAP. XIV.

1 אָדָם homo. יָלַד genuit. *part. Paul.* אִשָּׁה mulier.
קָצַר brevis. *r.* קָצַר. שָׂבֵעַ ſatur. *r.* שָׂבַע ſatiatus
eſt. רֹגֶז commotio, tremor. *r.* רָגַז.
2 צִיץ flos. *r.* ציץ *H.* floruit. נָמַל ſucciſus fuit. בָּרַח
fugit. צֵל *m.* umbra. *r.* צָלַל. עָמַד ſtetit.
3 אַף etiam. פָּקַח aperuit. בּוֹא venire. *H.* adduxit.
מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט.
4 טָהוֹר mundus. *r.* טָהֵר purus fuit. טָמֵא immun-
dus.

Digitized by

dus. *r.* טָמֵא impurus fuit. אֶחָד unus, qui-
dam. *r.* אחד. (5) חָרַץ movit. *it.* decidit,
patuit. מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר. חֹדֶשׁ mensis.
חֻקָּה *f.* determinatio, statutum. *r.* חָקַק descripsit. *it.*
decrevit. עָבַר transgressus est.
6 שָׁעָה respexit. *it.* destitit ab aliquo. חָדַל cessavit, de-
siit. רָצָה voluit. שָׂכִיר mercenarius. *r.* שָׂכַר mer-
cede conduxit. (7) עֵץ lignum. תִּקְוָה spes. *r.*
קָוָה expectavit, desideravit. כָּרַת 3.*f.N.* חָלַף mu-
tavit. *H.* innovavit. יָנַק suxit. יוֹנֶקֶת ramus tener.
8 זָקֵן consenuit. שֹׁרֶשׁ radix. *r.* שָׁרַשׁ. עָפָר pulvis.
גֶּזַע truncus succisus. *r.* גזע.
9 רֵיחַ odor, odoratus. *r.* ריח. פָּרַח effloruit. קָצִיר mes-
sis. *it.* ramus. *r.* קָצַר abbreviatus fuit. נֶטַע planta.
10 גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר prævaluit. חָלַשׁ debilitavit, debilis
fuit. גָּוַע respiravit. (11) אָזַל abiit, reces-
sit. נָהָר fluvius. חָרֵב siccatus, vastatus fuit.
יָבֵשׁ exaruit. (12) שָׁכַב cubuit. בִּלְתִּי non.
קוּץ tædere. *H.* הֵקִיץ evigilavit. 3.*pl.f.H.* עוּר evi-
gilare. 3.*pl.f.N.*W.r.36.m.II. p.148. שֵׁנָה somnus.
r. יָשֵׁן dormivit. (13) צָפַן abscondit. 2.*f.H.*
סָתַר occultavit. 2.*f.H.* אַף ira. *r.* אָנַף iratus est.
שׁוּת ponere. 2.*f.H.* חֹק *m.* חֻקָּה *f.* statutum, modus.
r. חָקַק descripsit. זָכַר meminit.
14 חָיָה vixit. 3.*f.k.* צָבָא exercitus, statio militaris. *r.* צָבָא
militavit. יָחַל expectavit. חֲלִיפָה mutatio. *r.* חָלַף
mutavit. (15) כָּסַף appetivit, expetivit.
16 צַעַד gressus. *r.* צָעַד gressus est. סָפַר numeravit.
שָׁמַר custodivit. (17) חָתַם obsignavit. *part. Pah.*
צְרוֹר fasciculus, loculus. *r.* צָרַר ligavit. טָפַל con-
suit. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit.
18 הַר mons. *r.* הרר. נָפַל cecidit. נָבֵל emarcuit, ceci-
dit. צוּר petra. *r.* צוּר obsidere. עָתַק consenuit.
it. translatus fuit. מָקוֹם locus.
19 אֶבֶן lapis. שָׁחַק contudit, comminuit. שָׁטַף exunda-
vit. סְפִיחַ sponte natum. *al.* effusio *sc. aquarum.* *r.*
סָפַח adjunxit, aggregavit. אָבַד periit. 2. *præt.*
H. (20) תָּקַף prævaluit, fortis fuit. 2 *f f. k.*
בצח

נֵצַח *m.* æternitas. שָׁנָה mutavit. *part. P.* שָׁלַח misit. *P.* jecit. 2. *sing. fut. P.*

21 כָּבַד gravis, honoratus fuit. בֵּן filius. *r.* בָּנָה ædificavit. יָדַע scivit. צָעַר minutus fuit. בִּין intelligere. 3. *f. H.* (22) אַךְ tantum. בָּשָׂר caro. כָּאַב doluit. נֶפֶשׁ anima. *r.* נפש. אָבַל luxit. 3. *f. f. k.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102.

CAP. XV.

2 חָכָם sapiens. *r.* חָכַם sapuit. דַּעַת scientia. *r.* יָדַע. רוּחַ spiritus. מָלֵא plenus est. *it.* implevit. 3. *f. f. P.* קָדִים oriens. *it.* eurus. *r.* קדם. בֶּטֶן venter.

3 יכח *H.* הוֹכִיחַ arguit. דָּבָר verbum. *r.* דִּבֵּר dixit. סָכַן profuit. מִלָּה sermo. יעל *H.* הוֹעִיל profuit, profecit.

4 פּוּר disrumpi. *H.* irritum fecit. 2. *f. f. H.* יִרְאָה timor. *r.* יָרֵא timuit. גָּרַע diminuit. שִׂיחָה *f.* colloquium. *r.* שׂוּחַ meditari, loqui. אֵל Deus.

5 אָלַף didicit. *P.* docuit. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. פֶּה os. בָּחַר elegit. לָשׁוֹן lingua. *r.* לשן. עָרוּם callidus. *r.* עָרַם callide egit.

6 רָשַׁע improbus fuit. *H.* condemnavit. 3. *f. f. H.* שָׂפָה labium. (7) רִאשׁוֹן prior. *r.* ראש. אָדָם homo. *r.* אָדַם splenduit, rubuit. יָלַד peperit. 2. *f. f. N.* גִּבְעָה collis. *r.* גבע. חִיל parturire, dolere. *P.* gignere. 2. *præt. Pyh.* W. r. 36. m. V. p. 156.

8 סוֹד arcanum, secretum. *r.* סוד. גָּרַע contraxit, diminuit. חָכְמָה sapientia. *r.* חכם sapuit.

9 ידע scivit. 2. *præt. k.* & 1. *f. k.* בּין intelligere. 2. *f. H.*

10 שָׂב canus. *r.* שׂוב canescere. יָשִׁישׁ decrepitus. *r.* ישש. כַּבִּיר magnus, validus, grandævus. *r.* כבר.

11 מְעַט parum. *r.* מָעַט diminutus fuit. תַּנְחוּמִים *m.* תַּנְחוּמוֹת *f.* consolationes. *r.* נָחַם consolatus est. לָאַט obvolvit, operuit.

12 לָקַח cepit, abstulit. רָזַם collimavit, innuit.

13 שׁוּב reverti. *H.* respondit. 2. *f. H.* יָצָא exiit. *H.* eduxit. מִלָּה *f.* sermo. *r.* מָלַל locutus est.

14 זָכָה purus, mundus fuit. צָדַק justus fuit. יָלוּד natus. אִשָּׁה mulier.

קדוש

Digitized by

15 קָדוֹשׁ sanctus. *r.* קָדַשׁ. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. שָׁמַיִם cœli. זָכַךְ purus fuit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 41. m. II. pag. 173. (16) אַף־כִּי quanto minus. תעב *N.* נִתְעָב abominabile fuit. *P.* abominatus est. אלח *N.* נֶאֱלָח fœtidum fuit. מַיִם aqua. שָׁתָה bibit. עַוְלָה iniquitas. *r.* עול *P.*
17 חוה *P.* חִוָּה indicavit, annunciavit. 1. *f. f. P.* W. r. 34. m. I. *β.* p. 138. חָזָה vidit. סִפֵּר enarravit. 1. *f. P.*
18 נגד *H.* הִגִּיד annunciavit. כחד *P.* כִּחֵד celavit, abscondit. (19) לְבַד solus. *r.* בָּדַד solitarius fuit. עָבַר transiit. זָר alienus. *r.* זור alienari. תָּוֶךְ medium.
20 רָשָׁע impius. *r.* רָשַׁע. חיל dolere. *part. f. Hitbp.* W. r. 42. 2. p. 181. מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר. שָׁנָה annus. צָפַן occultavit. עָרִיץ violentus, tyrannus, formidabilis. *r.* עָרַץ violenter egit.
21 פַּחַד *m.* pavor. אֹזֶן auris. *r.* אזן *P.* שָׁלוֹם pax. שָׁדַד devastavit.
22 צָפָה speculatus est, exploravit. *part. Pah.* W. r. 33 6 p. 130. חֶרֶב gladius. *r.* חָרַב exsiccatus, vastatus fuit.
23 נָדַד movit se, migravit, evagatus est. לֶחֶם panis. *r.* לָחַם comedit. כון aptare. 3. *præt. N.*
24 בעת *P.* בִּעֵת perterruit. 3. *pl. f. P.* צַר angustus, angustia. *r.* צור obsidere. מְצוּקָה angustia. *r.* צוק arctari. תָּקַף prævaluit, fortis fuit. עָתִיד paratus. *r.* עתד. כִּידוֹר pila, globus, acies militum. *r.* כדר.
25 נָטָה extendit. שַׁדַּי omnipotens. גָּבַר valuit. *Hitbp.* viriliter se gessit.
26 רוץ currere. 3. *f. k.* צַוָּאר collum. *r.* צור. עֲבִי & עָב densum, densitas. *r.* עָבָה crassus fuit. גַּב altitudo, eminentia. *r.* גבב. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן protexit.
27 כָּסָה obtexit. חֵלֶב adeps. *r.* חלב. פִּימָה plicatura, lumbricum, strigæ. *r.* פים. כֶּסֶל stultitia. *it.* ilia. *r.* כָּסַל stultus factus est. (28) שָׁכַן habitavit. עִיר civitas. *r.* עור evigilare. כָּחַד celavit. *N.* נִכְחַד absconditus, excisus, succisus est. בַּיִת domus. יָשַׁב sedit, habitavit. עָתַד paravit. 3. *pl. præt. Hitbp.* גַּל cumulus, acervus. *r.* גָּלַל volvit, convolvit.

עשר

29 עָשַׁר ditescere. חַיִל robur, opes. *r.* חיל. נָטָה exten-
dit. מִנְלָה absolutio, perfectio. *r.* כלה.
30 סוּר recedere. יוֹנֶקֶת ramus tener. *r.* יָנַק suxit.
יָבֵשׁ exaruit. 3. *f. f. P.* שַׁלְהֶבֶת flamma. *r.* להב.
31 שָׁוְא & שָׁו vanitas. *r.* שוא. תָּעָה erravit. תְּמוּרָה com-
mutatio, permutatio. *r.* מוּר *H.* mutavit.
32 מָלֵא plenus fuit. כִּפָּה ramus. *r.* כָּפַף curvavit. רען *P.*
רַעֲנָן viruit. (33) חָמַס abstulit, abripuit. גֶּפֶן *m.*
vitis. *r.* גפן. בֹּסֶר omphax, uva acida, botrus imma-
turus. *r.* בסר. שלך *H.* הִשְׁלִיךְ abjecit. זַיִת oli-
va. נִצָּה flos. *r.* נוץ *H.* progerminavit.
34 עֵדָה congregatio. *r.* יָעַד condixit. חָנֵף impurus, hy-
pocrita. *r.* חָנַף contaminatus est. גַּלְמוּד solitarius,
rejectus. *r.* גָּלַם convolvit. אָכַל comedit. אֹהֶל
tentorium. שֹׁחַד *m.* munus. *r.* שָׁחַד muneravit.
35 הָרָה concepit. עָמָל labor. יָלֹד *inf. k.* כּוּן aptare.
3. *f. f. H.* מִרְמָה fraus, dolus. *r.* רָמָה.

CAP. XVI.

2 מְנַחֵם consolator. *r.* נִחַם consolatus est. *part. P.* עָמָל *m.*
molestia, labor. (3) קֵץ finis. *r.* קָצַץ. מרץ *N.*
נִמְרַץ roboratus fuit. *al.* molestus est. *H.* coëgit. 3. *f. f. H.*
4 חָבַר sociatus est. *H.* consociavit. 1. *f. f. H.* מִלָּה verbum.
r. מָלַל locutus est. נוּעַ movere se. 1. *f. f. H.* W. r. 36.
m. III. p. 148. & annot. I. p. 151.
5 אָמֵץ robustus, fortis fuit. 1. *f. P.* נִיד modus, commotio.
it. condolentia. *r.* נוּד vagari. שָׂפָה labium. חָשַׂךְ co-
hibuit, subtraxit. (6) כְּאֵב dolor. *r.* כָּאַב doluit.
חָדַל destitit. הָלַךְ ivit, abivit.
7 לָאָה ægre tulit, labore defatigatus est. 3. *f. præt. Hiph.* W.
r. 33. *d.* p. 125. שָׁמֵם desolavit. *it.* obstupuit. 2. *f. pr. H.*
W. r. 42. 2. p. 181. עֵדָה cœtus. *r.* יָעַד condixit.
8 קָמַט corrugavit, rugas contraxit. עֵד testis. *r.* עוּד *H.*
testari. כַּחַשׁ mendacium. *it.* macies. *r.* כָּחַשׁ menti-
tus est. (9) אַף ira. *r.* אָנַף iratus est. טָרַף dis-
cerpsit. שָׂטַם odit, odio prosecutus est. חָרַק fren-
duit, striduit. שֵׁן *m.* dens. *r.* שָׁנַן acuit. צַר an-
gustus

Digitized by Google

guſtus. *it.* hoſtis. *r.* צור obſidere. לָטַשׁ acuit, erudivit. (10) פָּעַר aperuit, oſtendit. חֶרְפָּה opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. נכה. *H.* הִכָּה percuſſit! לְחִי gena, maxilla. *r.* לחה. יַחַד ſimul. מָלֵא plenus fuit. *it.* implevit. 3. *pl. f. Hithp.*

11 סִגֵּר clauſit, tradidit. 3. *f. H.* עֲוִיל iniquus. *r.* עול. רָטָה vel יָרַט inclinavit, præcipitavit. 3. *ſ. f. K.* W. r. 37.

12 שָׁלֵו, שָׁלֵיו & שְׁלִיו tranquillus. *r.* שָׁלָה tranquillus fuit. פרר diſrumpi. *P.* diſrupit, agitavit. 3. *ſ. f. P.* W. r. 36. m. V. not 3. p. 157. אָחַז prehendit. עֹרֶף cervix. *r.* עָרַף decervicavit. פוץ ſpargere ſe, ſpargi, diſſipari. 3. *ſ. f. P.* W. r. 36. m. V. not. 3. p. 157. *al.* פצץ *arab.* confregit, disrupit. קום ſurgere. *H.* erexit. 3. *ſ. f. H.* מַטָּרָה cuſtodia, carcer. *it.* ſcopus. *r.* נָטַר cuſtodivit.

13 סָבַב circumdedit. רַב multus. *pl.* רַבִּים jaculatores. *r.* רבב. פִּלַּח diſſecuit. 3. *ſ. f. P.* כִּלְיוֹת renes. *r.* כָּלָה conſumtus eſt. חָמַל pepercit. שָׁפַךְ effudit. מְרֵרָה fel. *r.* מָרַר amarum eſt.

14 פָּרַץ irrupit. פֶּרֶץ ruptura. רוץ currere. גִּבּוֹר robuſtus. *r.* גָּבַר prævaluit.

15 תָּפַר conſuit. גֶּלֶד cutis, pellis. *r.* גלד. עלל *P.* עולל fecit, operatus eſt. *Arab.* debilitavit. עָפָר pulvis. קֶרֶן cornu.

16 חָמַר turbidus, lutoſus fuit. *it.* rubuit. 3. *pl. præt. Pyh.* W. r. 26. m. III. 4 p. 91. בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה flevit. עַפְעַפַּיִם palpebræ. *r.* עוּף volare. צַלְמָוֶת umbra mortis.

17 חָמָס vis, violentia. *r.* חָמַס violentia uſus eſt. כַּף manus. *r.* כָּפַף incurvavit. תְּפִלָּה preces. *r.* פָּלַל. זַךְ mundus. זָכַךְ purus fuit.

18 כָּסָה obtexit. 2. *ſ. f. P.* דָּם ſanguis. מָקוֹם locus. *r.* קום. זְעָקָה clamor. *r.* זָעַק clamavit.

19 עֵד teſtis. *r.* עוד *H.* teſtari. שָׂהֵד teſtis. *r.* שהד. מָרוֹם altitudo. *r.* רום altum eſſe.

20 מֵלִיץ deriſor. *it.* interpres. *r.* לוץ deridere. רֵעַ amicus, ſocius. *r.* רָעָה pavit. דָּלַף ſtillavit, perſtillavit. *r.* עַיִן oculus.

21 יכח *H.* הוֹכִיחַ diſceptavit. גֶּבֶר *m.* vir.

22 אָתָה venit, advenit. ארח via. *r.* אָרַח iter fecit.

CAP. XVII.

1 חָבַל ligavit. *it.* corrupit, perdidit. 3. *f. pr. Pyh.* זעך *N.* נִזְעַךְ excidit, extinctus est. קֶבֶר sepulchrum. *r.* קָבַר sepelivit. (2) הֲתֻלִּים *m. pl.* ludificationes, illusiones. *r.* הָתַל *P.* ludificavit. מָרָה rebellis fuit. *H.* exacerbavit. *inf. H.* W. r. 33. 4. p. 128. לון pernoctare. 3. *f. f. H.* W. r. 38. m. III. 2. p. 149. עַיִן oculus.

3 שׂוּם ponere. נָא quæso. עָרַב miscuit. *it.* oppignoravit, spopondit. תָּקַע fixit, infixit, clanxit. 3. *f. f. N.*

4 לֵב cor. *r.* לבב. צָפַן abscondit. שֵׂכֶל intellectus, prudentia. *r.* שָׂכַל secundatus fuit. *P.* prudenter egit. רום elatum esse. 2. *f. f. P.*

5 חֵלֶק pars, portio. *it.* blandities. הִגִּיד indicavit. כָּלָה consumtus est.

6 יצג *H.* הִצִּיג stitit, statuit. מָשָׁל dominatus, *it.* parabolice locutus est. עַם populus. תֹּפֶת tympanizatio. *it.* nomen loci, in valle Ben Hinnom. *al.* ignis gehennæ. *r.* תָּפַף tympanizavit. *al. r.* תָּפָה.

7 כָּהָה caligavit. 3. *f. f. H.* W. r. 33. annot. I. *β.* 1. pag. 131. כַּעַשׂ indignatio. *r.* כָּעַס. יְצֻרִים *m. pl.* membra. *r.* יָצַר formavit. צֵל umbra. *r.* צָלַל.

8 שָׁמֵם desolavit. *it.* obstupuit. 3. *pl. f. k.* W. r. 41. m. II. *β.* p. 173. & m. V. p. 174. יָשָׁר rectus. *r.* יָשַׁר rectum fuit. נָקִי purus. *r.* נָקָה mundus fuit. חָנֵף hypocrita. *r.* חָנַף profanatus est. עור evigilare. *P.* עוֹרֵר excitavit. 3. *f. f. Hithp.* W. r. 36. m. V. p. 156.

9 אָחַז tenuit. צַדִּיק justus. דֶּרֶךְ via. טָהוֹר mundus, purus. *r.* טָהֵר purus fuit. יָסַף addidit. 3. *f. H.* אֹמֶץ robur, fortitudo. *r.* אָמֵץ fortis fuit.

10 אוּלָם, אֻלָּם profecto. *it.* veruntamen. *r.* אול. מָצָא invenit. חָכָם sapiens. *r.* חָכַם sapuit.

11 עָבַר transiit. זִמָּה cogitatio. *r.* זָמַם cogitavit. נָתַק avulsit, abrupit. 3. *pl. præt. N.* W. r. 38. pag. 166. מוֹרָשׁ possessio, hæreditas. *r.* יָרַשׁ hæres factus est.

12 לַיִל nox. שׂוּם ponere. 3. *f. H.* אוֹר lux. קָרוֹב propinquus. חֹשֶׁךְ tenebræ. *r.* חָשַׁךְ.

13 קִוָּה expectavit. 1. *f. f. P.* שְׁאוֹל status mortuorum, infer-

infernus. r. שָׁאַל rogavit. רָפַד stravit, substravit. יָצוּעַ stratum. r. יצע.

14 שַׁחַת corruptio, fovea. r. שָׁחַת. קָרָא vocavit. אֵם mater. r. אמם. אָחוֹת soror. r. אחה. רִמָּה vermis. r. רָמַם tolli. it. vermosum fieri, vermificare.

15 אַיֵּה ubi. אֵפוֹ & אֵיפֹה ubinam? תִּקְוָה spes. r. קָוָה. שׁוּר canere. it. contemplari.

16 בַּד solus. pl. בַּדִּים vectes. r. בָּדַד. יָרַד descendit. 3. pl. f. k. W. r. 37. m. II. p. 161. נַחַת quies. r. נוּחַ quiescere.

CAP. XIIX.

2 אָן, מָנָה quo & cum עַד quousque? שׂוּם ponere. 2. pl. f. H. קֵץ finis. plur. constr. קִנְצֵי r. קָצַץ amputavit. מִלָּה verbum. r. מָלַל locutus est. בִּין intelligere. H. instruxit. 2. pl. f. H. אַחַר postea. r. אָחַר moratus est.

3 חָשַׁב reputavit. בְּהֵמָה bestia. טָמֵא immundus, pollutus fuit. 1. f. præt. N. W. r. 32. ann. 2. p. 123.

4 טָרַף discerpsit. אַף ira. עָזַב reliquit. 3. f. fam. f. N. עָתַק consenuit. it. translatus est. צוּר petra. מָקוֹם locus. r. קוּם.

5 אוֹר lux. רָשָׁע impius. דָּעַךְ extinctus fuit, defecit. נָגַהּ splenduit. שְׁבִיב scintilla. r. שבב. אֵשׁ ignis.

6 חָשַׁךְ obscurus, obtenebratus fuit. אֹהֶל tentorium. r. אָהַל. נֵר lucerna. r. נוּר.

7 יָצַר formavit. it. arctatus est. צַעַד gressus. r. צָעַד processit. און robur, potentia. r. און. שָׁלַךְ H. dejecit. עֵצָה consilium. r. יָעַץ consuluit.

8 שָׁלַח misit. רֶשֶׁת rete. רֶגֶל pes. r. רָגַל obtrectavit. סְבָךְ & שְׂבָכָה perplexitas, perplexum. r. סָבַךְ implexus fuit. הָלַךְ ivit. 3. f. f. Hithp.

9 אָחַז apprehendit. עָקֵב calx, calcaneum. r. עָקַב supplantavit. פַּח laqueus. r. פּוּחַ afflare. H. illaqueavit. חָזַק prævaluit. 3. f. H. צַמִּים horridus, prædo, latro. conf. cap. V, 5. (10) טָמוּן absconditus. r. טָמַן abscondit. חֶבֶל corruptio. it. funis. r. חָבַל ligavit, pigneratus est. מַלְכֹּדֶת decipula. r. לָכַד cepit.

pit. נָתִיב semita. *r.* נתב. (11) סָבִיב circum-
circa. *r.* סָבַב. בִּעֵת perterruit. בַּלָּהָה & בֶּהָלָה con-
turbatio, terror. *r.* בהל *H.* conturbatus est. פּוּץ dis-
pergi. (12) רָעֵב famelicus. אוֹן robur. אֵיד va-
por, calamitas, pernicies. כּוּן parare. 3. *f. præt. N.*
צֶלַע costa, latus. *r.* צלע.
13 אָכַל comedit. 3. *f. k.* בַּד solus. *it.* linum. *plur.* בַּדִּים linea,
vectes. *it.* rami, palmites. *r.* בָּדַד. עוֹר cutis. *r.* עור
evigilare. בְּכוֹר primogenitus. *r.* בכר. מָוֶת mors.
14 נָתַק abrupit. אֹהֶל tentorium. בֶּטַח fiducia. *r.* בָּטַח
fisus est. צָעַד gressus est, processit.
15 שָׁכַן habitavit. זָרָה sparsit. 3 *f. f. P.* W. r. 25. m. III. γ.
pag. 89. נָוֶה habitaculum. *r.* נָוָה inhabitavit.
גָּפְרִית sulphur. *r.* גפר.
16 תַּחַת subter. שֹׁרֶשׁ radix. יָבֵשׁ exaruit. מַעַל super.
נָמַל circumcidit. *it.* succisus fuit. קָצִיר messis. *r.*
קָצַר abscidit. (17) זֵכֶר memoria. *r.* זָכַר me-
minit. אָבַד periit. שֵׁם nomen. חוּץ foris. *it.*
platea. (18) הָדַף deturbavit, depulit. אוֹר lux.
חֹשֶׁךְ tenebræ. תֵּבֵל orbis. *r.* חבל. נָדַד movit, au-
fugit. 3. *pl. f. H.* W. r. 41. m. II. p. 173.
19 נִין filius. *r.* נון. נֶכֶד nepos. עַם populus. שָׂרִיד
superstes, residuus. *r.* שָׂרַד superfuit. מָגוֹר pere-
grinatio. *r.* גור peregrinari.
20 שָׁמֵם desolatus est. *it.* obstupuit. אַחֲרוֹן posterior. *r.*
אָחַר moratus fuit. קַדְמֹנִי antiquus. *r.* קדם. אָחַז ap-
prehendit. שַׂעַר *m.* horror.
21 מִשְׁכָּן habitatio, habitaculum. *r.* שָׁכַן habitavit. עַוָּל
iniquus. *r.* עול. יָדַע novit.

CAP. XIX.

2 יגה *H.* הוֹגָה mœrore affecit, afflixit. 2. *pl. præt. H.* W. r.
34. *m.* I. exc. 1. p. 149. & r. 37. m. IV. 2. p. 163. דכא *P.*
דִּכָּא attrivit, contrivit. מִלָּה verbum.
3 עֶשֶׂר decem. פַּעַם ictus. *it.* vice. *r.* פעם. כלם *H.*
הִכְלִים ignominia affecit. בּוֹשׁ erubescere. הָכַר ob-
firmavit se. (4) אָמְנָם certo. *r.* אָמַן nutri-
vit.

vit. *H.* credidit. שָׁגָה erravit. לון pernoctare. 3. *f. H.*
מְשׁוּגָה error. *r.* שָׁגַג erravit.

5 גָּדַל magnus fuit. *H.* extulit, sustulit se. יכח *H.* הוֹכִיחַ
disceptavit. חֶרְפָּה probrum.

6 יָדַע cognovit. עִוֵּת pervertit, subvertit. מָצוֹד *m.*
מְצוּדָה *f.* venatio, rete, sagena. *r.* צוּד venari. יקף *H.*
הִקִּיף cinxit, circumdedit.

7 צָעַק clamavit. חָמָס violentia. *r.* חָמַס vim fecit.
שׁוַּע vociferari. 1. *f. f. P.* מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט
judicavit. (8) אֹרַח iter. גָּדַר sepsit, sepem obduxit. עָבַר transiit. נְתִיבָה semita. שׂוּם 3. *f. H.*

9 כָּבוֹד gloria. פָּשַׁט exuit, nudavit, spoliavit. סוּר recedere. *H.* removit. עֲטֶרֶת *constr.* עֲטָרָה corona. *r.*
עָטַר circumdedit. רֹאשׁ caput.

10 נָתַץ diruit, destruxit. יָלַךְ ivit. נָסַע profectus est, recessit. 3. *f. H.* עֵץ arbor. תִּקְוָה spes. *r.* קָוָה exspectavit. (11) חָרָה exarsit ira. אַף ira. *r.* אָנַף iratus est. חָשַׁב reputavit. 3. *f. f. H.* צַר inimicus. *r.*
צוּר obsidere. (12) יַחַד una. גְּדוּד turma.
r. גָּדַד turmatim convenit. סָלַל aggeravit, contumulavit, stravit. 3. *pl. f. K.* W. r. 41. m. II. *β.* pag. 173.
חָנָה castra metatus est.

13 רָחַק procul abfuit. זוּר alienari, abalienari se.

14 חָדַל desiit. קָרוֹב propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit. יָדַע novit. *part. Pyh.* שָׁכַח oblitus est.

15 גֵּר peregrinus. *r.* גּוּר peregrinari. אָמָה ancilla.
זָר alienus. *r.* זוּר alienari. נָכְרִי extraneus, alienigena. *r.* נָכַר alienus fuit.

16 עֶבֶד servus. קָרָא vocavit. פֶּה os. חָנַן gratiam fecit. *Hithp.* supplicavit. 1. *f. f. Hithp.* & seq. 1. *pret. k.*
W. r. 41. m. II. & III. p. 173. seq.

17 בֶּטֶן venter.

18 עֲוִילִים *m. pl.* iniqui. *al.* pueri. *r.* עול. מָאַס sprevit.
דִּבֵּר locutus, oblocutus est.

19 תִּעֵב abominatus est. מְתִים *m. pl.* homines. *r.* מתה.
סוֹד arcanum. הָפַךְ vertit.

20 עוֹר cutis. בָּשָׂר caro. דָּבַק adhæsit. עֶצֶם os, ossis.
מָלַט evasit. 1. *f. Hithp.* (21) נָגַע tetigit.

22 רָדַף persecutus est. שָׂבַע saturavit.
23 כָּתַב scripsit. 3. *pl. f. N.* מִלָּה verbum. סֵפֶר liber.
חָקַק expressit, incidit, insculpsit. 3. *pl. f. Hoph.* W. r. 41. m. II. β. & m. IV. 1. p. 173. sq.
24 עֵט stylus, calamus. *r.* עָטָה operuit. בַּרְזֶל ferrum. עוֹפֶרֶת plumbum. *r.* עפר. עַד, עַד æternitas. צוּר saxum, petra. *r.* צוּר obsidere. חָצַב cecidit, incidit. 3. *pl. f. N.* (25) יָדַע scivit. גֹּאֵל redemptor. חַי vivus. *r.* חָיָה. אַחֲרוֹן posterior, postremus, postremum. *r.* אָחַר distulit. עָפָר pulvis. קוּם surgere, stare. 3. *f. k.* (26) אַחַר post, postea. עוֹר cutis. *al.* עוּר evigilare. נָקַף excidit, perforavit. *al.* יקף N. circumdatus est. *H.* cinxit. 3. *præt. P.* vel *N.* זֹאת hæc, vel hoc. בָּשָׂר caro. חָזָה vidit. 1. *f. K.* אֱלוֹהַּ Deus. (27) רָאָה vidit. זָר alienus. כָּלָה consumtus est. כִּלְיוֹת renes. חֵיק sinus.
28 רָדַף persecutus est. שֹׁרֶשׁ radix. מָצָא invenit.
29 גּוּר peregrinari. *it.* timere. 2. *pl. imp. K.* W. r. 36. m. I. pag. 146. חֶרֶב gladius. חֵמָה ira. עָוֹן iniquitas. דִּין judicium..*cum* שׁ *præf.* שַׁדּוּן *quod* judicium, *quod juris justi.* *r.* דִּין judicare.

CAP. XX.

2 לָכֵן idcirco. סְעִיף ramus, cogitatio, *altern.* שׂ *pro* ס. *r.* סָעַף. שׁוּב reverti *H.* respondere. חוּשׁ festinare.
3 מוּסָר castigatio. *r.* יָסַר castigavit, erudivit. כְּלִמָּה ignominia, pudor. *r.* כלם *H.* ignominia affecit. בִּינָה intelligentia, prudentia. *r.* בִּין intelligere.
4 יָדַע novit. עַד æternitas.
5 רְנָנָה cantus, cantio. *r.* רָנַן cecinit. רָשָׁע impius. קָרוֹב propinquus. שִׂמְחָה gaudium. חָנֵף hypocrita. רֶגַע momentum. *r.* רָגַע rupit.
6 עָלָה ascendit. שִׂיא elatio, excellentia. *r.* נָשָׂא tulit, elevavit. עָב nubes, densum. *r.* עוב *H.* obnubilavit. נָגַע tetigit. 3. *sing. f. H.*
7 גָּלָל stercus, excrementum. *al.* dignitas. *r.* גָּלַל volvit. נֶצַח æternitas. אָבַד periit. רָאָה vidit. (8) חֲלוֹם somni-

somnium. *r.* חָלַם somniavit. עוּף volare. נָדַד movit se, aufugit. 3. *sing. f. Hoph.* חִזָּיוֹן & חִזָּיוֹן visio. *r.* חָזָה vidit. לַיִל nox.

9 שָׁזַף aspexit, conspexit. W. p. 232. יָסַף addidit. 3. *f. H.* שׁוּר canere. *it.* contemplari. מָקוֹם locus. *r.* קוּם.

10 רָצָה voluit. *P.* placavit. 3. *pl. f. P.* W. r. 44. m. I. *n.* p. 136. דַּל exhaustus, tenuis. *r.* דָּלַל exhaustus fuit. שׁוּב reverti. *H.* restituere. 3. *fœm. pl. f. H.* און robur, opes.

11 עֶצֶם os, ossis. עֲלוּמִים adolescentia, occulta. *r.* עלם *N.* occultavit. שָׁכַב cubuit. (12) מָתַק dulce fuit. *H.* dulcescere. רָעָה malum. כָּחַד celavit, abscondit. 3. *f. H.* לָשׁוֹן lingua.

13 חָמַל pepercit. עָזַב reliquit. מָנַע inhibuit, cohibuit. חֵיךְ medium. חֵךְ palatum.

14 לֶחֶם panis. *r.* לָחַם comedit. מֵעִים viscera. *r.* מעה. הָפַךְ vertit, mutavit. מְרֹרָה fel. *r.* מָרַר amarum est. פֶּתֶן aspis. *r. inus.* פתן. קֶרֶב medium.

15 בָּלַע absorpsit. קוא vomere. 3. *f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & 154. בֶּטֶן venter. יָרַשׁ hæreditavit. *it.* expulit. (16) ראשׁ caput, venenum. פֶּתֶן aspis. יָנַק suxit. 3. *f. k.* W. r. 37. m. III. p. 161. & 162. הָרַג occidit. 3. *f. k.* לָשׁוֹן lingua. אֶפְעֶה vipera. *r.* פָּעָה sibilavit. (17) רָאָה 3. *f. k.* פְּלַגּוֹת *f. pl.* partes. *al.* rivi. *r.* פלג *P.* divisit. נָהָר fluvius. נַחַל torrens. דְּבַשׁ *m.* mel. חֶמְאָה butyrum.

18 שׁוּב *part. H.* יָגָע labor. *r.* יָגַע laboravit. בָּלַע deglutivit. תְּמוּרָה compensatio, permutatio, commercium. *r.* מור *H.* mutavit. עָלַס exultavit.

19 רָצַץ quassavit, contrivit. עָזַב reliquit. דַּל pauper. *r.* דָּלַל. גָּזַל rapuit, abripuit. בָּנָה ædificavit.

20 שָׁלֵו tranquillus. *r.* שָׁלָה. חָמוּד desiderabile. *r.* חָמַד desideravit. מלט *N.* נִמְלַט eripuit se. 3. *f. P.*

21 שָׂרִיד reliquus. אָכַל comedit. חול parturire. *H.* expectare. 3. *f. H.* טוּב bonitas.

22 מָלֵא plenus fuit. *inf. K.* סֵפֶק sufficientia. *r.* סָפַק plausit. יֵצֶר figmentum, cogitatio. *r.* יָצַר finxit. *it.* arctatus fuit. עָמֵל laboriosus, ærummosus. *r.* עָמַל laboravit. בוא 3. *f. k.*

23 חָרוֹן æstus iræ, ardens ira. r. חָרָה arsit ira. מטר H.
הַמְטִיר depluit, pluviam demisit. לְחוּם cibus. r. לָחַם
comedit. (24) בָּרַח fugit. נֶשֶׁק armatura.
r. נָשַׁק osculatus est. בַּרְזֶל m. ferrum. חָלַף mutavit, transivit. קֶשֶׁת arcus. נְחוּשׁ æneum.
25 שָׁלַף eduxit. גֵּו m. גֵּוָה f. corpus. r. גוה. בָּרָק fulgur, coruscatio. it. gladius coruscus. r. בָּרַק fulguravit. הָלַךְ ivit. 3. f. k. אֵמִים & אֵימִים m. pl. terrores. r. אים.
26 חֹשֶׁךְ tenebræ. טָמַן abscondidit. צָפַן abscondit. אכל comedit. 2. f. P. pro תְּאַכְּלֵהוּ. נָפַח spiravit, sufflavit. רוּעַ & יָרַע malus fuit. H. malefecit. al. רָעָה pascere. al. רעע conterere, confringere. (27) גָּלָה revelavit. it. migravit. 3. pl. f. P. W. r. 37. m. I. a. p. 136. עָוֹן iniquitas. קוּם part. Hitbp.
28 גָּלָה 3. f. k. יְבוּל proventus. r. יבל H. attulit. נגר N. נִגַּר defluxit, diffudit se. part. pl. N. אַף ira.
29 חֵלֶק pars. נַחֲלָה hæreditas. אֹמֶר, אֵמֶר verbum, dictum.

CAP. XXI.

1 עָנָה respondit. 3. f. K. (2) מִלָּה sermo. תַּנְחוּמוֹת consolationes. r. נחם P. consolatus est.
3 נָשָׂא tulit. לָעַג subsannavit.
4 שִׂיחַ eloquium, meditatio. r. שׂוּחַ. קָצַר abbreviatus est. (5) פָּנָה respexit. שָׁמַם desolatus est, obstupuit. imp. H. שׂוּם ponere. (6) זָכַר recordatus est. בהל N. conturbatus est. אָחַז apprehendit. בָּשָׂר caro. פַּלָּצוּת tremor, horror. r. inus. פלץ.
7 עָתַק consenuit, veteravit. (8) נָכוֹן stabile. r. כּוּן aptare. צֶאֱצָאִים m. pl. prognati, filii. r. יָצָא exivit.
9 בַּיִת domus. שָׁלוֹם pax. פַּחַד pavor. שֵׁבֶט virga.
10 שׁוֹר bos. עָבַר transivit. P. coivit, gravidavit. גָּעַל fastidivit, repulit. פָּלַט evasit. P. peperit. פָּרָה juvenca, vacca. r. פרה. שָׁכַל orbatus fuit. P. abortivit.
11 שָׁלַח misit. 3. f. P. צאן grex. עֲוִילִים parvuli. יֶלֶד puer. רָקַד saliit, subsiliit.
12 נָשָׂא tulit, elevavit. תֹּף tympanum. כִּנּוֹר cithara.

עכח

12 שָׂמַח lætatus est. עוּגָב & עֻגָב organon musicum. r.
עָגַב adamavit. (13) בָּלָה inveteratus est. P.
consumsit, detrivit. שְׁאוֹל status mortis, infernus,
נָחַת descendit. al. חָתַת fractus, consternatus est.
14 חָפֵץ voluit. (15) עָבַד servivit, coluit. יעל H.
הוֹעִיל profuit. פָּגַע occurrit. it. supplicavit, inter-
cessit. (16) רָחַק longe abfuit.
17 דָּעַךְ extinctus est. איד vapor, calamitas, pernicies.
חֵבֶל dolor gravissimus. r. חָבַל ligavit. חָלַק parti-
tus est. (18) תֶּבֶן stramen, palea. r. תבן.
מוֹץ gluma. r. מוץ. גָּנַב furatus est, subtraxit.
3. sing. præt. Kal. cum suff. הו. W. r. 49. m. I. 2. p. 232.
סוּפָה turbo. r. סוף deficere.
19 צָפַן abscondit. און robur.
20 כִּיד exitium, pernities. חֵמָה æstus. r. יָחַם incaluit.
שָׁתָה bibit. (21) חֵפֶץ voluntas. חֹדֶשׁ mensis.
חָצַץ succidit, discidit in minutas partes. al. dimidiavit.
3. pl. præt. Pyh. (22) אֵל Deus. לָמַד didicit. P.
docuit. 3. f. P. דַּעַת scientia. רָם altus. שָׁפַט ju-
dicavit. (23) מות mori. תֹּם integritas.
שַׁלְאֲנָן tranquillissimus. r. שאן P. tranquillus fuit.
שָׁלֵיו tranquillus. r. שָׁלָה tranquillus fuit.
24 עֲטִין mulctrale. r. עטן. מֹחַ medulla. עֶצֶם os.
שקל H. potavit. (25) מַר amarus.
26 שָׁכַב jacuit, cubuit. רִמָּה vermis. כָּסָה texit. 3. f. P.
27 מַחֲשָׁבָה cogitatio. מְזִמָּה cogitatio, solertia. r. זָמַם co-
gitavit. חָמַס abstulit, vim fecit.
28 נָדִיב liberalis, princeps. אֹהֶל tentorium. מִשְׁכָּן habi-
taculum. (29) שָׁאַל rogavit. אוֹת signum.
נָכַר alienus fuit, agnovit.
30 חָשַׂךְ cohibuit. עֶבְרָה excandescentia, indignatio. r.
עָבַר transivit. Hithp. excanduit. יבל H. הוֹבִיל at-
tulit, adduxit. 3. f. Hoph.
31 נגד H. indicavit. שָׁלַם perfectus fuit. P. rependit.
32 קֶבֶר sepulchrum. גָּדִישׁ acervus. it. tumulus, sepul-
chrum r. גדש. שָׁקַד vigilavit, curavit, sedulus fuit.
33 מָתַק dulce fuit. רְגָבִים m. pl. glebæ, fissuræ. r. רגב.
מָשַׁךְ traxit, protraxit. מִסְפָּר numerus.

34 נִחַם consolatus est. הֶבֶל vanitas. r. הָבַל. תְּשׁוּבָה reversio. it. responsio. r. שׁוּב reverti. מַעַל prævaricatio. r. מָעַל.

CAP. XXII.

2 סָכַן profuit. שָׂכַל prosperatus est. H. prudenter egit, intellexit. חֵפֶץ voluntas. r. חָפֵץ. צָדַק justus fuit. בֶּצַע frustulum. it. quæstus, lucrum. r. בָּצַע divisit. it. quæstum fecit. תָּמַם absolvit, integer fuit. 2. f. f. H. W. r. 41. m. I. annot. 2. p. 142.
4 יִרְאָה reverentia, timor. r. יָרֵא timuit. יכח H. arguit. (5) רָעָה malitia. r. רוּעַ.
6 חָבַל ligavit. it. in pignus accepit. חִנָּם immerito. בֶּגֶד vestis. עָרוֹם m. nudus. פָּשַׁט spoliavit.
7 עָיֵף m. lassus. שקה H. potavit. רָעֵב famelicus. מָנַע prohibuit. (8) זְרוֹעַ brachium. נָשָׂא tulit. יָשַׁב sedit. (9) אַלְמָנָה vidua. יָתוֹם pupillus. דָּכָא attrivit, contrivit. 3. f. Pyh. (10) פַּח laqueus. בהל P. terruit, turbavit. פַּחַד pavor. פִּתְאֹם subito.
11 חֹשֶׁךְ tenebræ. r. חָשַׁךְ. שִׁפְעָה agmen, affluentia. r. inus. שפע. כָּסָה obtexit. (12) גֹּבַהּ sublimitas. רָאָה vidit. imp. k. כּוֹכָב stella. רוּם altum esse.
13 עֲרָפֶל caligo. (14) עָב nubes. r. עוּב H. obnubilavit. סֵתֶר absconsio. חוּג circulus, ambitus. r. חוּג circuire. הָלַךְ ivit. (15) אֹרַח via. דָּרַךְ calcavit. מְתִים homines. אָוֶן iniquitas.
16 קָמַט rugas contraxit. al. excidit. 3. præt. Pyh. יָצַק effudit. יְסוֹד fundamentum. r. יָסַד fundavit.
17 סוּר recedere. פָּעַל fecit. (18) מָלֵא plenus est. P. implevit. בַּיִת domus. עֵצָה consilium. רָשָׁע impius. רָחַק longinquus fuit.
19 צַדִּיק justus. שָׂמַח lætatus est. נָקִי purus, innocens. r. נָקָה. לָעַג subsannavit. (20) כָּחַד celavit. N. excisus est. קִים substantia. al. קִימָה resurrectio. r. קוּם surgere. יֶתֶר residuum, excellentia.
21 סָכַן profuit. H. assuefactus est. שָׁלַם integer fuit. it. pacem habuit. תְּבוּאָה proventus. r. בּוֹא 3. f. k.

לקח

22 לָקַח accepit. *imp. k.* פֶּה os. תּוֹרָה lex. שׂוּם ponere. אֵמֶר sermo. לֵבָב cor.
23 שׁוּב reverti. בָּנָה ædificavit. רָחַק longinquus fuit. 2. *f. H.* עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל. אֹהֶל tentorium.
24 שׁוּת ponere. *imp. H.* עָפָר pulvis. בֶּצֶר aurum lectissimum. *al.* munitio, arx. *r.* בָּצַר præcidit.
25 תּוֹעָפוֹת vires. *al.* altitudines. *r.* יָעֵף lassus fuit.
26 ענג *Hithp.* התענג oblectavit se. נָשָׂא tulit.
27 עָתַר supplex oravit. נֶדֶר votum. שָׁלַם *P.* rependit.
28 גָּזַר secuit, decidit, decrevit, קוּם surgere, stare. נָגַהּ splenduit. אוֹר lux.
29 שָׁפֵל humilis fuit. *N.* humiliavit. גֵּוָה superbia. *r.* גָּאָה. שַׁח demissus, humilis. *r.* שָׁחַח curvatus, depressus est. ישע *H.* servavit, salvavit.
30 מלט *Niph.* נִמְלַט liberatus fuit. נָקִי *m.* innoxius. בֹּר puritas. *r.* בָּרַר expurgavit. כַּף vola, manus.

CAP. XXIII.

1 עָנָה respondit. 3. *f. k.*
2 מְרִי rebellio. *r.* מָרָה rebellis fuit. שִׂיחַ meditatio, eloquium. *r.* שׂוּחַ eloqui. כָּבַד gravis fuit. אֲנָחָה suspirium, gemitus. *r.* אנח *N.* gemuit.
3 יָדַע scivit. מָצָא invenit. תְּכוּנָה dispositio, sedes parata. *r.* כּוּן aptare, disponere.
4 עָרַךְ disposuit. פָּנִים facies. פֶּה os. מָלֵא plenus fuit. תּוֹכַחַת correctio, increpatio. *it.* argumentatio. *r.* יכח *H.* arguit.
5 יָדַע 1. *f. k.* מִלָּה *f.* verbum. *r.* מָלַל. בּוּן intelligere. 1. *f. H.*
6 רֹב multitudo, amplitudo. *r.* רבב. רוּב litigare.
7 הוֹכִיחַ disceptavit. *part. N.* פָּלַט eripuit. נֵצַח æternitas, robur. שָׁפַט judicavit.
8 קֶדֶם antiquitas, ante. הָלַךְ ivit. בּוּן 1. *f. H.*
9 שְׂמֹאל sinistra. עָשָׂה *inf. k.* אָחַז cepit, prehendit. עָטַף operuit, obtectus fuit. יָמִין dextra. רָאָה vidit.
10 בָּחַן probavit, examinavit. זָהָב aurum. יָצָא exiit. 1. *f. k.*
11 אָשׁוּר incessus, gressus. *r.* אָשַׁר incessit. נָטָה inclinavit. 1. *f. f. H.* W. r. 33. ann. I. *α.* p. 130.

מצותי

12 מִצְוָה præceptum. r. צִוָּה præcepit. שָׂפָה labium. מוּשׁ recedere, diſcedere. 1. ſ. f. H. W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. חוֹק ſtatutum, decretum, præſcriptum. r. חָקַק. צָפַן abſcondit. אֹמֶר ſermo. פֶּה os. (13) אֶחָד unus. שׁוּב reverti. H. reſtituere, avertere, reſpondere. נֶפֶשׁ anima. אִוָּה deſideravit. 3. fœm. præt. P. עָשָׂה 3. f. k.

14 שָׁלַם perfectus fuit. P. reddidit. הֵן & הֵנָּה illæ. רַב multus. (15) בהל N. conturbatus eſt. 1. f. N. בין 1. f. Hithp. פָּחַד pavit, expavit.

16 רָכַךְ mollitus eſt, mollivit. 3. ſing. præt. H. W. r. 41. m I. annot. 2. p. 172. & m. V. p. 174.

17 צָמַת exſcidit, ſuccidit. חֹשֶׁךְ tenebræ. כָּסָה operuit. אֹפֶל caligo.

CAP. XXIV.

1 צָפַן abſcondidit. עֵת tempus. יָדַע ſcivit. חָזָה vidit. יוֹם dies. (2) גְּבוּל m. גְּבוּלָה f. terminus. נשג H. הִשִּׂיג attigit, aſſecutus fuit. al. נָסַג apprehendit. H. amovit. 3. f. H. עֵדֶר grex. גָּזַל rapuit, abripuit. רָעָה pavit.

3 חֲמוֹר aſinus. יָתוֹם pupillus. נָהַג duxit, abduxit. חָבַל pignoratus eſt. שׁוֹר bos. אַלְמָנָה vidua.

4 נָטָה inclinavit. 3. f. H. אֶבְיוֹן egenus. חבא N. נֶחְבָּא abſconditus eſt, abſcondit ſe. עָנִי pauper.

5 פֶּרֶא onager. מִדְבָּר deſertum. יָצָא exivit. פֹּעַל opus. שָׁחַר niger fuit, it. mane quæſivit. טֶרֶף raptum, rapina, præda. r. טָרַף rapuit. עֲרָבָה locus campeſtris, campeſtria. r. עָרַב miſcuit. נַעַר puer.

6 שָׂדֶה ager. בְּלִיל farrago, pabulum. r. בָּלַל confudit. קָצַר abbreviatus eſt, meſſuit. לָקַשׁ collegit, vindemiavit. al. tardavit. (7) עָרוֹם nudus. לוּן pernoctare. לְבוּשׁ indumentum. r. לָבַשׁ induit. כְּסוּת tegumentum. r. כָּסָה texit. קָרָה frigus. r. קָרַר frigeſcere. (8) זֶרֶם inundatio. r. זָרַם inundavit. רָטַב maduit, humidus fuit. מַחְסֶה refugium, ſpes. r. חָסָה confugit. חָבַק complicavit,

am-

amplexus fuit. (9) גָּזַל rapuit. שַׁד & שׁד mamma. יָתוֹם pupillus. עָנִי pauper. חָבַל pro pignore accepit. (10) עָרוֹם nudus. הָלַךְ ivit. 3. *pr. P.* לְבוּשׁ vestimentum. רָעֵב esuriens. עֹמֶר manipulus. *r.* עמר.

11 שׁוּר inimicus, murus. *r.* שׁוּר canere. צהר *H.* הִצְהִיר oleum expressit. יֶקֶב torcular. *r. inus.* יקב. צָמֵא sitivit. דָּרַךְ calcavit.

12 מְתִים homines. נָאַק gemuit. חָלָל confossus. שַׁוַּע vociferari. תִּפְלָה insulsitas, fatuitas. *r.* תפל.

13 מָרַד rebellavit. נָכַר alienus fuit, agnovit. נְתִיבָה semita. (14) רָצַח occidit. קָטַל occidit, interfecit. אֶבְיוֹן egenus. גַּנָּב fur. *r.* גָּנַב furatus est.

15 עַיִן oculus. נָאַף adulteravit. שָׁמַר custodivit. נֶשֶׁף crepusculum. *it.* nox, caligo. *r.* נָשַׁף flavit. שׁוּר canere. *it.* contemplari. 2. *f. f. K.* W. r. 36. m. I. p. 146. סֵתֶר absconsio. שִׂים ponere. 1. *f. H.*

16 חָתַר fodit, effodit. חָתַם consignavit. *H.* obstruxit.

17 בֹּקֶר mane. צַלְמָוֶת umbra mortis. נכר 3. *f. H.* בַּלָּהָה, בַּלָּהוֹת conturbatio, terror. *r.* בהל.

18 קַל levis. *r.* קָלַל levis fuit. *P.* maledixit. 3. *f. Pyh.* חֶלְקָה pars, portio. *r.* חָלַק partitus est. פָּנָה respexit. כֶּרֶם vinea.

19 צִיָּה siccitas, siccum. *r. inus.* ציה. חוֹם calor, æstus. *r.* חָמַם caluit. גָּזַל rapuit. שֶׁלֶג nix. שְׁאוֹל sepulchrum, infernus. חָטָא peccavit.

20 שָׁכַח oblitus est. רֶחֶם miseratio, uterus. מָתַק dulce, suave fuit. רִמָּה vermis. *r.* רָמַם tolli. *it.* vermosum fieri. זָכַר recordatus est. שָׁבַר fregit. עֵץ lignum. עַוְלָה iniquitas. *r.* עָוַל.

21 רָעָה pavit. *al. ex signif.* רעע fregit. עָקָר sterilis. יָלַד peperit. 3. *f. k.* אַלְמָנָה vidua. *r.* אלם *N.* mutus redditus est. יָטַב bonus fuit. (22) מָשַׁךְ traxit. אַבִּיר fortis. כּוֹחַ robur. קוּם stare. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. 3. *f. H.* חַיִּים & *chald.* חַיִּין vita.

23 נָתַן dedit. 3. *f. K.* בֶּטַח fiducia. שען *N.* innixus est. דֶּרֶךְ via. (24) רָמַם attolli, elevari. 3. *pl. præt. K.* W. r. 41. m. II. p. 173. מְעַט parum. מָכַךְ attenuatus,

Digitized by Google

tus depauperatus fuit. 3. *pl. præt. Hoph.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. 1. p. 174. קָפַץ clausit, contraxit. 3. *f. N.* שִׁבֹּלֶת spica. *r.* שבל. נָמַל succisus fuit. 3. *pl. fut. Kal.* W. r. 38. p. 166.
25 כָּזַב mendax fuit. *P.* mendacem fecit. שׂוּם ponere. מִלָּה sermo.

CAP. XXV.

2 מָשַׁל dominatus est. *inf. H.* הַמְשֵׁל constituit imperium. פַּחַד pavor. עָשָׂה fecit. *part. k.* שָׁלוֹם pax. מָרוֹם excelsum.
3 יֵשׁ est, sunt. מִסְפָּר numerus. גְּדוּד turma. אוֹר lux.
4 זָכָה purus fuit. יְלוּד natus.
5 יָרֵחַ luna. הָלַל splenduit. *al.* אָהַל tentorium fixit. 3. *f. H. Arab.* dignum habuit. זָכַךְ purus est.
6 רִמָּה vermis. *r.* רָמַם. תּוֹלֵעָה & תּוֹלַעַת vermis. *r.* תלע.

CAP. XXVI.

2 עָזַר auxiliatus est. כֹּחַ robur. ישע *H.* servavit. זְרוֹעַ brachium.
3 יָעַץ consuluit. חָכְמָה sapientia. תּוּשִׁיָּה essentia. *r.* ישה *vel* שָׁוָה. רֹב multitudo. יָדַע scivit. 2. *præt. H.*
4 נגד *H.* indicavit. מִלָּה sermo. *r.* מָלַל. נְשָׁמָה anima. יָצָא exivit.
5 רְפָאִים superbi, impii, rebelles, gigantes. *al.* mortui. חוּל parturire, dolere. *it.* timere, contremiscere. *P.* formare. 3. *pl. præt. P.* W. r. 36 m. V. p. 156. שָׁכַן habitavit.
6 עָרוֹם nudus. שְׁאוֹל locus mortuorum, infernus. נֶגֶד coram. כְּסוּת operimentum. *r.* כָּסָה. אֲבַדּוֹן perditio, perditionis locus. *r.* אָבַד periit.
7 נָטָה expandit, inclinavit. צָפוֹן septentrio. תֹּהוּ inanitas, vacuitas. תָּלָה suspendit. בְּלִימָה nihilum. *ex* בְּלִי non & מָה quid.
8 צָרַר ligavit, colligavit. עָב nubes. *r.* עוב. בָּקַע scidit. עָנָן nubes.
9 אָחַז tenuit. כִּסֵּא, כִּסֵּה solium, thronus. *al.* כִּסֶּה *m.* tegumentum. *r.* כָּסָה obtexit. פַּרְשֵׁז expandit.
10 חֹק statutum. חוּג circuire, circinare. תַּכְלִית perfectio, consummatio. *r.* כלה perfectus, absolutus est.

עשור

11 עַמּוּד columna. חֹשֶׁךְ tenebræ. רוף Pyh. commotus, agitatus fuit. 3. pl. fut. Pyh. תָּמַהּ miratus fuit, obstupuit. גְּעָרָה increpatio. objurgatio. r. גָּעַר increpavit. (12) כֹּחַ robur. רָגַע rupit. chald. subito se movit. תְּבוּנָה intelligentia. r. בִּין. מָחַץ percussit, fregit. רַהַב superbia.

13 שָׁפַר decorum, pulchrum fuit. P. pulchrum effecit. חול parturire. P. חולל formavit. נָחָשׁ serpens. בָּרִחַ oblongus, extensus. r. בָּרַח fugit. al. b. l. sidus cœleste.

14 קָצָה fininis. r. קָצָה. שֶׁמֶץ particula, pauxillum, minimum. r. שמץ. רַעַם tonitru. r רָעַם tonuit. גְּבוּרָה fortitudo. בִּין intelligere. 3. f. Hithp.

CAP. XXVII.

1 יָסַף addidit. 3. f. H. נָשָׂא tulit, protulit. inf. k. W. r. 38. annot. 2. p. 169. מָשָׁל proverbium.

2 סוּר recedere. 3. sing. præt. Hiph. W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. מָרַר amarum est. 3. sing. præt. Hiph. W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174.

3 נְשָׁמָה anima, mens. אַף nasus, facies.

4 שָׂפָה labium. עַוְלָה iniquitas. לָשׁוֹן lingua. הָגָה meditatus, molitus est. רְמִיָּה fallacia, fraus, dolus. r. רָמָה jecit. P. fefellit.

5 חָלִילָה absit. צָדַק justus fuit. 1. f. H. גָּוַע expiravit. סוּר recedere. H. removere. 1. f. H. תֻּמָּה integritas. r. תָּמַם absolvit, integer fuit.

6 צְדָקָה justitia. חָזַק invaluit. H. apprehendit. 1 præt. H. רָפָה dimisit. חָרַף probris affecit. לֵבָב cor. יוֹם dies.

7 אֹיֵב inimicus. קוּם part. Hiph. W. r. 36. m. V. p. 156. עַוָּל iniquus. r. עָוַל. (8) תִּקְוָה spes. r. קָוָה. חָנֵף profanus. it. hypocrita. r. חָנַף hypocrisi usus est. בָּצַע divisit, concidit, corrasit. שָׁלַל spoliavit, extraxit. al. נָשַׁל excussit, ejecit. al. שָׁלָה tranquillus fuit, quievit. 3. f. k. W. r. 33. annot. I β. 1. α. p. 131.

9 צְעָקָה clamor. צַר m. צָרָה f. angustia. it. hostis, æmula. r. צוּר arctare.

10 ענג Hithp. הִתְעַנֵּג oblectavit se, deliciis usus est.

ירה

Digitized by Google

11 יָרָה jecit, projecit. *H.* docuit. 2.*f.f.H.* W. r.37.m.IV. 2. p.163.& r.33.2.p.126. כִּחֵד celavit, abscondit. 1.*f.f.P.*

12 חָזָה vidit. הֶבֶל vanitas. הָבַל vanus fuit, evanuit. 3.*pl.f.k.* W. r. 30. exc. 3. p. 106.

13 חֵלֶק pars. נַחֲלָה hæreditas. עָרִיץ violentus, tyrannus. *r.* עָרַץ violenter egit.

14 צֶאֱצָאִים *m.pl.* prognati. *r.* יָצָא exivit. שָׂבַע satiatus est. (15) שָׂרִיד superstes, residuus. *r.* שָׂרַד superfuit. קָבַר sepelivit. אַלְמָנָה vidua. בָּכָה flevit. (16) צָבַר congessit, coacervavit. עָפָר pulvis. חֹמֶר lutum, cæmentum. *r.* חָמַר turbida fuit. כּוּן aptare. 3.*f.H.* מַלְבּוּשׁ indumentum, vestimentum. *r.* לָבַשׁ induit.

17 נָקִי innocens. *r.* נָקָה. חָלַק partitus est.

18 בָּנָה ædificavit. עָשׁ tinea, nidus avium. *r.* עָשַׁשׁ arrosus fuit. סֻכָּה tugurium, tabernaculum. *r.* סָכַךְ texit. נֹצֵר *m.* custos. *r.* נָצַר custodivit.

19 עָשִׁיר dives. שָׁכַב cubuit. אָסַף congregavit. 3.*f.N.* פָּקַח aperuit. (20) נשג *H.* הִשִּׂיג attigit, assecutus est. בַּלָּהָה & בַּלָּהָה conturbatio, terror. *r.* בהל *N.* conturbatus est. גָּנַב furatus est. 3. *sing.f. præt.k. cum suff.* הו W. r. 49. m. I. not. 2. pag. 232. סוּפָה *f.* turbo. *r.* סוּף deficere.

21 קָדִים oriens. *it.* eurus. *r.* קָדַם antevertit. שָׂעַר horruit. 3.*f.P.* מָקוֹם locus.

22 שלך *H.* abjecit. חָמַל pepercit. בָּרַח fugit.

23 סָפַק & שָׂפַק plausit, complosit. שָׁרַק sibilavit, exsibilavit.

CAP. XXVIII.

1 מוֹצָא exitus. *r.* יָצָא exivit. זָקַק fudit, effudit. 3.*pl.f. k.* W. r.41. m. II. β.173. & m. V.1. p. 174.

2 לָקַח accepit. 3.*f.Hoph.* יָצַק fudit. *part.Pah.* נְחוּשׁ æneus. *r.* נָחַשׁ auguratus est. (3) קֵץ finis. *r.* קָצַץ. שׂוּם ponere. תַּכְלִית perfectio, finis. *r.* כָּלָה perfectus fuit. חָקַר investigavit, scrutatus est. אֹפֶל caligo.

4 פרץ erupit. נַחַל torrens. שָׁכַח oblitus est. דָּלַל exhaustus,

Digitized

ſtus, attenuatus fuit. 3. *pl. pr. K.* W. r. 41. m. II. *a*. p. 173. נוע movere ſe. 3. *pl. præt. k.* W. r. 36. m. I. p. 146.
5 הָפַךְ vertit, mutavit. (6) סַפִּיר ſapphirus. *r.* סָפַר narravit. (7) נָתִיב ſemita. *r.* נתב. עַיִט volucris. *r.* עיט. שְׁזָפַתּוּ aſpexit, conſpexit. 3 *ſing. præt. k. cum ſuff.* הו. W. r. 49. m. I. not. 2 p. 232. אַיָּה pica. *al.* milvus. *r.* איה. (8) דָּרַךְ calcavit. שַׁחַץ fera, leo. *r.* שחץ. עָדָה ornavit ſe. *it.* tranſivit. שַׁחַל leo, fera. (9) חַלָּמִישׁ ſilex, petra duriſſima. *r.* חָלַם ſomniavit. *it.* robuſtus fuit. שֹׁרֶשׁ radix. *r.* שרש.
10 צוּר petra. יְאֹר rivus. *r. inuſ.* יאר. בָּקַע ſcidit, diffidit. 3. *ſing. præt. P.* יְקָר pretium. *r.* יָקַר pretioſus, carus fuit. רָאָה vidit.
11 בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה flevit. נָהָר fluvius. חָבַשׁ ligavit, obligavit. תַּעֲלֻמָה abſconditum. *r.* עלם *N.* יָצָא 3. *f. H.* אוֹר lux. (12) חָכְמָה ſapientia. מָצָא invenit. 3. *f. N.* בִּינָה intelligentia. *r.* בּוּן intelligere.
13 עֵרֶךְ inſtructio, diſpoſitio, æſtimatio. *r.* עָרַךְ diſpoſuit.
14 תְּהוֹם abyſſus. (15) נָתַן 3. *f. Hoph.* סְגוֹר clauſum. *it.* aurum optimum. *r.* סָגַר clauſit. שָׁקַל appendit. מְחִיר pretium. *r.* מחר. (16) סלא *Pyh.* æſtimatus, æquiparatus fuit. 3. *ſing. f. Pyh.* ה *pro* א *altern.* כֶּתֶם aurum inſigne. *r. inuſ.* כתם. שֹׁהַם onyx.
17 עָרַךְ diſpoſuit. *it.* comparavit, æquiparatus fuit. 3. *ſ. f. k.* W. r. 30. m. II. 2. p. 104. & r. 4. p. 9. זְכוֹכִית gemma nitidiſſima, cryſtallum. *r.* זָכַךְ purus fuit. תְּמוּרָה commutatio, permutatio. *r.* מור *H.* mutavit. כְּלִי vas. פָּז aurum ſolidum, obryzum. *r.* פָּזַז roboratus eſt.
18 רָאמוֹת corallia. *r.* רום. גָּבִישׁ unio. זָכַר meminit. מֶשֶׁךְ tractus. *r.* מָשַׁךְ traxit. פְּנִינִים margaritæ.
19 פִּטְדָה topaſius. *al.* ſmaragdus. *r.* פטד. טָהוֹר mundus, purus. (21) עלם *N.* abſcondit. עוֹף avis. סָתַר clauſit.
22 אֲבַדּוֹן perditio. *r.* אָבַד periit. מָוֶת *m.* mors. אֹזֶן auris. *r.* אזן *P.* & *H.* attendit.
23 בּוּן intelligere. 3 *ſing. præt. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. (24) קָצֶה finis. *r.* קָצַץ. נבט *H.* הִבִּיט intuitus eſt. (25) עָשָׂה *inf. k.* מִשְׁקָל pondus

dus. תָּכַן expendit, perpendit. מִדָּה mensura. *r.*
מָדַד mensus est. (26) מָטָר pluvia. חֹק statu-
tum. חֲזִיז fulgetrum, coruscatio. *r.* חזז. קוֹל vox,
tonitru. (27) סָפַר narravit. 3.*f.P.* כּוּן 3.*prat.H.*
חָקַר investigavit.
28 יִרְאָה timor. *r.* יָרֵא timuit. סוּר recedere. רַע malus.

CAP. XXIX.

1 Vid. cap. XXVII, 1. (2) יֶרַח luna. יֶרַח mensis.
r. ירח. קֶדֶם antiquitas. (3) הָלַל insanivit. *it.*
gloriatus est. *P.* laudavit. *H.* splenduit, claruit. *inf. H.*
הֵל pro הָהֵל *cum aff.* W. r. 41. m. II. *a.* pag. 179.
נֵר *m.* lucerna. יָלַךְ ivit. 1.*f.k.*
4 חֹרֶף hiems. *it.* juventus. *r.* חָרַף exprobravit, probris
affecit. *al. inf. k.* W. r. 48. m. IV. p. 227. סוֹד arca-
num. אֹהֶל tentorium. (5) סָבִיב circuitus.
נַעַר puer. (6) רָחַץ lavit. הָלִיךְ ambulatio, in-
cessus. *r.* הָלַךְ ambulavit. חֵמָה *contracte pro* חֶמְאָה
butyrum. יָצוּק fusum, firmum. *r.* יָצַק fudit. *part.*
Pah. פֶּלֶג rivus. שֶׁמֶן oleum. (7) יָצָא *inf. k.*
שַׁעַר porta. קֶרֶת civitas. *r.* קָרָה evenit. רְחוֹב pla-
tea. כּוּן parare. 1.*f.H.* מוֹשָׁב sessio, cathedra. *r.*
יָשַׁב sedit. (8) רָאָה vidit. נַעַר puer. חבא *N.*
abscondit. יָשֵׁשׁ & יָשִׁישׁ decrepitus. *r.* ישש. קוּם
surgere. עָמַד stetit. (9) שַׂר princeps.
עָצַר clausit. מִלָּה sermo. *r.* מָלַל. שׂוּם ponere.
פֶּה os. (10) נָגִיד princeps. לָשׁוֹן lingua.
חֵךְ palatum, guttur. *r. inus.* חכך. דָּבַק adhæsit.
11 אָשַׁר incessit. *P.* beavit, beatum prædicavit. עַיִן oculus.
רָאָה vidit. 3.*f. præt. k.* עוּד *H.* הֵעִיד testatus, te-
stificatus est. 3.*f.f.H.* (12) מָלַט evasit. 1.*f.P.*
עָנִי pauper. שׁוע vociferari. *part. P.* יָתוֹם pupil-
lus. עָזַר adjuvit. (13) בְּרָכָה benedictio. אָבַד pe-
riit. רָנַן cecinit. *it.* vociferatus est. 3.*f.f.H.*
14 לָבַשׁ induit. מְעִיל pallium. צָנִיף cidaris. *r.* צָנַף cir-
cumdedit. (15) עִוֵּר cœcus, *r.* עור evigilare.
פִּסֵּחַ claudus. (16) אֶבְיוֹן egenus. רִיב lis. *r.* רוּב.
חקר

חָקַר pervestigavit. (17) שֶׁבֶר fregit. 1. *f. P.* מְלַתְּעוֹת & מְתַלְּעוֹת *f. pl.* molares, dentes majores. *r.* לתע.
עַוָּל iniquus. שֵׁן dens. שלך *H.* abjecit. טֶרֶף præda.
18 קֵן nidus. *r.* קנן *P.* nidificare. גָּוַע expiravit. חול *m.*
arena. *al.* palma. *ex Arab.* רָבָה multus fuit. ימים dies.
19 שֹׁרֶשׁ radix. פָּתַח aperuit. טַל ros. לין pernoctare.
3. *f. H.* קָצִיר messis. (20) כָּבוֹד gloria. חָדָשׁ novus. קֶשֶׁת arcus. יָד manus חָלַף mutavit, innovatus fuit. (21) יִחֵל moratus est, expectavit.
3. *pl. præt. P.* W. r. 7. m. IV. p. 15. דָּמַם siluit. 3. *m. pl. f. k.* vel *N. spec.* עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ.
22 שָׁנָה iteravit. נָטַף stillavit, destillavit. מִלָּה sermo.
r. מָלַל. (23) פָּעַר aperuit, distendit. מַלְקוֹשׁ pluvia serotina. (24) שָׂחַק risit. 1. *f. k.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. (25) בָּחַר elegit. יָשַׁב sedit.
שָׁכַן habitavit. גְּדוּד turma. אָבַל luxit. אָבֵל lugens. נִחַם, consolationem cepit. *it.* pœnituit.

CAP. XXX.

1 שָׂחַק lusit, risit. צָעִיר parvus, exiguus. מָאַס sprevit.
אָב pater. שׁוּת ponere. *inf. H.* כֶּלֶב canis. צֹאן grex, oves.. (2) אָבַד periit. כֶּלַח senectus. *r.* כלח.
3 חֶסֶר inopia, penuria. *r.* חָסֵר defuit. כָּפָן fames. *r.* כָּפַן collegit. *al.* abscondit. גַּלְמוּד solitarius, rejectus. *r.* גָּלַם convolvit. עָרַק fugit. עֹרְקִים nervi, venæ, arteriæ. צִיָּה desertum, aridus locus. *r.* צִיָּה.
אֶמֶשׁ nocte vel vespera præterita. *r.* אמש. שׁוֹאָה vastatio tumultuosa. *r.* שָׁאָה vastatus est. מְשׁוֹאָה devastatio. *r. ead.*
4 קָטַף decerpsit, evulsit. מַלּוּחַ herba salsa. *al.* malva. *al.* urtica. *r.* מָלַח salivit. שִׂיחַ meditatio. *it.* virgultum, stirps, frutex. *r.* שׂוּחַ meditari. שֹׁרֶשׁ radix.
רֹתֶם juniperus. *al.* genista. *r.* רָתַם ligavit, junxit.
לֶחֶם panis. (5) גֵּו corpus, medium. *r.* גוה.
גָּרַשׁ expulit, ejecit. 3. *pl. fut. Pyh.* W. r. 25. m. III. *r.* pag. 89. רוּעַ *al.* רָעַע malum esse. *H.* vociferatus est

3. *pl. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. pag. 151. גַּנָּב fur. *r.* גָּנַב furatus est. (6) עָרוּץ ruptura. *r.* עָרַץ confregit. נַחַל torrens, vallis. שָׁכַן habitavit. חֹר foramen, caverna. *r.* חָרַר adustus fuit. *it.* perforavit. כֵּפִים *m. pl.* petræ. *r.* כיף.

7 שִׂיחַ meditatio. *it.* frutex. נָהַק rudit. חָרוּל urtica. *al.* spina. *r.* חרל. סָפַח adjunxit, adhæsit, associavit se. 3. *pl. f. Pyh.* (8) נָבָל stultus, abjectus. נכה *N.* נִכָּה percussus fuit. 3. *plur. præt. N.* W. r. 34. m. I. exc. 3. p. 141. (9) נְגִינָה pulsatio fidium, modulatio. *r.* נָגַן manu pulsavit. הָיָה fuit. 1. *præt.* & 1. *f. f. k.* W. r. 33. annot. I. α. p. 130. מִלָּה sermo. *r.* מָלַל.

10 תָּעַב abominatus est. רָחַק longinquus fuit. חָשַׂךְ cohibuit, subtraxit. רֹק sputum. *r.* רָקַק sputit.

11 יֶתֶר residuum. *it.* chorda, nervus. *r.* יתר *H.* reliquit. פָּתַח aperuit. עָנָה respondit. *P.* afflixit. 3. *sing. fut. Pih.* רֶסֶן frænum. *r.* רסן. שָׁלַח misit.

12 יָמִין dextra. פִּרְחַח *m.* pubertas. *r.* פָּרַח effloruit. קוּם surgere. 3. *f. k.* סָלַל aggeravit, contumulavit. 3. *pl. f. k.* W. r. 41. m. II. β. p. 173. & m. V. pag. 174. אֹרַח via. איד vapor, calamitas, pernicies.

13 נָתַס diruit, destruxit. נָתִיב *m.* נְתִיבָה *f.* semita. הַוָּה substantia. *it.* ærumna, pravitas. *r.* הָוָה fuit. יעל *H.* הוֹעִיל profuit, profecit. עָזַר juvit.

14 פֶּרֶץ ruptura. רָחָב latus. אָתָה venit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. II. 1. p. 102. & 34. m. I. exc. 1. p. 138. שׁוֹאָה desolatio. גָּלַל volvit. 3. *pl. præt. Hithp.* W. r. 42. 1. p. 181.

15 הָפַךְ vertit, convertit. 3. *sing. præt. Hoph.* בַּלָּהָה & בַּהָלָה conturbatio, terror. *r.* בהל. *N.* conturbatus est. רָדַף persecutus est. נָדִיב *m.* נְדִיבָה *f.* spontaneus, a. *r.* נָדַב sponte dedit. עָב nubes. עָבַר transiit. יְשׁוּעָה salus.

16 שָׁפַךְ fudit, effudit. 3. *f. f. Hithp.* W. r. 28. m. III. 1. p. 96. אָחַז prehendit, apprehendit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. עֳנִי afflictio. *r.* עָנָה.

17 לַיִל nox. עֶצֶם os. נָקַר effodit, perfodit. עוֹרְקִים *m. pl.* arteriæ, nervi. *r.* עָרַק fugit. שָׁכַב cubuit. 3. *f. k.*

18 רֹב multitudo. *r.* רָבַב. כֹּחַ robur. חָפַשׂ scrutatus est. *Hithp.*

Hithp. mutavit, dissimulavit se. לבוש vestis. *r.* לָבַשׁ vestivit, induit. פֶּה os. כְּתֹנֶת tunica. *r.* כתן. אָזַר cinxit. 3. *f. H.*

19 יָרָה jecit, projecit. 3. *præt. H.* W. r. 37. m. IV. 2. p. 163. & r. 34. m. I. β. 138. חֹמֶר lutum. מָשַׁל dominatus est. *N.* similis factus est. עָפָר pulvis. אֵפֶר cinis. *r. inus.* אפר.

20 שׁוַע vociferari. 1. *f. P.* עָנָה respondit. עָמַד stetit. בין intellexit. *it.* advertit. 2. *sing. præt. Hiph.* W. r. 36. m. V. p. 156.

21 הָפַךְ 3. *f. N.* אַכְזָר atrox, ferox. *r.* כזר. עֹצֶם robur. *r.* עָצַם roboratus est. שָׂטַם odit, odio prosecutus est. 3. *f. K.*

22 נָשָׂא tulit. 2. *f. k.* רָכַב equitavit. מוּג liquefieri, dissolvi. 2. *f. P.* W. r. 36. m. V. p. 156. תּוּשִׁיָּה essentia, virtus, sapientia. *r.* יֵשׁ est, sunt. *al.* שָׁוָה.

23 שׁוּב reverti. 2. *f. H.* מוֹעֵד conventus. *r.* יָעַד condixit.

24 עִי *m.* cumulus. *r.* עוה. פִּיד oppressio, calamitas. *r.* פוד. שׁוַע vociferatio, clamor. *r.* שׁוַע vociferari.

25 בָּכָה flevit. 1. *sing. præt. k.* W. r. 34. m. II. 2. pag. 141. קָשֶׁה durus. עָגַם anxius, contristatus fuit. אֶבְיוֹן egenus.

26 קָוָה expectavit. יחל *Niph.* נוחל expectavit, speravit. 3 *sing. f. P.*

27 מֵעִים viscera. *r.* מעה. רָתַח fervescere. דָּמַם siluit. 3. *pl. præt. K.* W. r. 41. m. II. β. p. 173. קָדַם antevenit, antevertit.

28 קָדַר obtenebratus fuit. *it.* pullatus incessit. חַמָּה calor, sol. *r.* חָמַם caluit, incaluit. קוּם surgere, stare. 1. *præt. k.* קָהָל cœtus.

29 תַּנִּין balæna. *it.* draco, serpens. *plur.* תַּנִּינִים & *contr.* תַּנִּים *a* תנן. רֵעַ socius. בַּת filia. יַעֲנָה & יְעָנָה ulula. *r.* עָנָה respondit.

30 עוֹר cutis. שָׁחַר niger, denigratus est. *P.* mane quæsivit. עֶצֶם os. חָרָה arsit, exarsit. חֹרֶב siccitas. *r.* חָרֵב siccatus, vastatus fuit.

31 אֵבֶל luctus. כִּנּוֹר cithara. עוּגָב & עֻגָב organon musicum. בָּכָה flevit.

Digitized by Google

CAP. XXXI.

1 בְּרִית fœdus. כָּרַת excidit. *it.* pepigit. עַיִן oculus. בִּין intelligere. 1. *f. Hithp.* בְּתוּלָה virgo.
2 חֵלֶק pars. *r.* חָלַק divisit. נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל. מָרוֹם excelsus. *r.* רוּם.
3 אֵיד vapor, calamitas. עַוָּל iniquus. *r.* עוּל & נֵכֶר alienum, alienatio. *r.* נָכַר alienus fuit, agnovit. פָּעַל operatus est. אָוֶן iniquitas.
4 צַעַד *m.* gressus. סָפַר enumeravit.
5 הָלַךְ ivit. שָׁוְא vanitas. חוּשׁ festinare. 3. *f. f. al. ex* חָשָׁה siluit. מִרְמָה *f.* dolus.
6 שָׁקַל ponderavit. מֹאזְנַיִם *m. dual.* bilances, statera. *r.* אָזַן attendit. (7) נָטָה inclinavit. 2. *f. K.* אַשּׁוּר gressus. *r.* אָשַׁר incessit. כַּף manus. עַיִן oculus. לֵב cor. דָּבַק adhæsit. מְאוּם, מְאוּמָה quicquam. *al.* מוּם vitium, labes.
8 זָרַע sevit, seminavit. 1. *f. K.* W. r. 23. m. III. 2. p. 73. אַחֵר alius. אָכַל comedit. צֶאֱצָאִים propagines. *r.* יָצָא exiit. שֵׁרֵשׁ radices egit, eradicavit. 3. *pl. fut. Pyh.* W. r. 7. m. III. p. 14.
9 פָּתָה persuasus, pellectus fuit. 3. *f. præt. N.* פֶּתַח ostium. רֵעַ amicus. אָרַב insidiatus est.
10 טָחַן moluit, commoluit. אִשָּׁה & *constr.* אֵשֶׁת uxor. כָּרַע incurvavit se, procubuit in genua.
11 זִמָּה cogitatio, scelus. *r.* זָמַם cogitavit, molitus est. עָוֹן iniquitas. פְּלִילִי judex. *r.* פָּלַל.
12 אֲבַדּוֹן perditio. *r.* אָבַד periit. תְּבוּאָה proventus. *r.* בּוֹא venire. (13) מָאַס sprevit. עֶבֶד servus. אָמָה ancilla. רִיב litigare. עִמָּדִי mecum.
14 שׁוּב reverti. *Hiph.* reduxit, sedavit. 1. *f. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. (15) בֶּטֶן uterus. עָשָׂה fecit. כּוּן aptare, disponere. 3. *pl. f. k.* W. r. 7. m. IV. p. 15. רֶחֶם uterus. (16) מָנַע prohibuit. חֵפֶץ voluntas. דַּל tenuis. *r.* דָּלַל attenuatus est. עַיִן oculus. אַלְמָנָה vidua. כָּלָה consumtus fuit. 1. *f. f. P.*
17 פַּת frustum, buccella. *r.* פָּתַת fregit. W. r. 46. m. II. not. p. 104. יָתוֹם pupillus.

נְעוּרִים

18 נְעוּרִים pueritia. *r.* נַעַר. גָּדֵל magnus, & *participaliter*, crescens. *r.* גָּדַל magnus fuit. נָחָה duxit, abduxit. 1. *f. f. H.* W. r. 34. m. I. β. p. 138.
19 רָאָה vidit. אָבַד periit. לְבוּשׁ vestis. כְּסוּת tegumentum. *r.* כָּסָה texit. אֶבְיוֹן egenus. *r.* אָבָה voluit. (20) בֵּרַךְ benedixit. 3. *pl. præt. P.* W. r. 7. m. III. p. 14. חֲלָצַיִם *dual.* lumbi. *r.* חָלַץ exuit, expedivit. גֵּז vellus, secta lana. *r.* גָּזַז resecuit. כֶּבֶשׂ agnus. חָמַם caluit, calefactus est. 3. *f. Hitbp.*
21 נוּף stillare. *Hiph.* agitare. 1. *sing. præt. H.* W. r. 36. m. III. 1. & 3. pag. 148. seq. & annot. I. β. pag. 152. שַׁעַר porta. עֶזְרָה auxilium. (22) כָּתֵף humerus, scapula, latus. *r.* כתף. שְׁכֶם humerus. *r.* שכם *H.* matutinavit. נָפַל cecidit. זְרוֹעַ & אֶזְרוֹעַ brachium. *r.* זָרַע sevit. קָנֶה canna, calamus. *r.* קָנָה acquisivit. שָׁבַר fregit. 3. *f. N.* (23) פַּחַד pavor. אֵיד vapor, calamitas. שְׂאֵת excellentia, remissio. *r.* נָשָׂא tulit. יָכֹל potuit. (24) שׂוּם ponere. כֶּסֶל stultitia. *it.* spes, fiducia. *r.* כָּסַל. כֶּתֶם aurum insigne, obryzum. *r.* כתם. מִבְטָח fiducia. *r.* בָּטַח fidit.
25 שָׂמַח lætatus est. חַיִל vis, opes. כַּבִּיר validus. *it.* ingentes opes. *r.* כבר. מָצָא invenit.
26 הָלַל insanivit. *al.* superbivit. *Niph.* splenduit, claruit. 3. *f. f. H.* W. r. 41. m. I. p. 171. & m. V. p. 174. יָרֵחַ luna. יָקָר pretiosus. (27) פָּתָה persvasus, seductus fuit. סֵתֶר absconsio. נָשַׁק osculatus est. פֶּה os.
28 עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. פְּלִילִי judex. *r.* פָּלַל judicavit. כָּחַשׁ mentitus fuit. 1. *f. præt. Pih.* מִמַּעַל superne. (29) שָׂמַח lætatus est. פִּיד oppressio. infortunium. שָׂנֵא odit. *part. P.* עוּר evigilare, expergisci. 1. *sing. præt. Hitbp.* W. r. 36. m. V. p. 156.
30 נָתַן dedit. חָטָא peccavit. חֵךְ palatum. שָׁאַל petiit, rogavit. אָלָה execratio, adjuratio. *r.* אָלָה execratus est.
31 מְתִים homines. אֹהֶל tentorium. שָׂבַע satiatus est. בָּשָׂר caro. (32) לוּן pernoctare. 3. *f. H.* גֵּר peregrinus. *r.* גּוּר. דֶּלֶת ostium. אֹרֵחַ, אֹרַח viator. פָּתַח aperuit.

Digitized by Google

33 כָּסָה texit. פֶּשַׁע prævaricatio. טָמַן abdidit, abscondit. חֹפֶא sinus. *qs.* reconditorium. *r.* חבא *H.* abscondidit. *al.* חָבַב dilexit. *inf. k.* W. r. 41. m. II. α. p. 173. עָוֹן iniquitas.

34 עָרַץ violenter egit, terruit, expavit. הָמוֹן populus, turba. רַב multus. בּוּז contemtus. *r.* בוז spernere, contemnere. מִשְׁפָּחָה familia. חָתַת fractus, consternatus est. 3. *sing. f. H.* W. r. 41. m. II. α. pag. 173. דָּמַם siluit. 1. *f. N.* יָצָא exiit. פֶּתַח ostium.

35 תָּו signum. *r. inus.* תוה. כָּתַב scripsit. רִיב lis, causa. *r.* ריב litigare. (36) שְׁכֶם humerus. נָשָׂא tulit. עָנַד alligavit, annexuit. 1. *f. K.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. & r. 4. pag. 9. עֲטָרָה corona. *r.* עָטַר circumdedit, cinxit. (37) מִסְפָּר numerus. צַעַד gressus. נגד *H.* indicavit. נָגִיד dux. קָרַב accessit. 1. *f. P.* (38) זָעַק clamavit. יַחַד simul. תֶּלֶם sulcus. *r.* תלם. בָּכָה flevit. 3. *f. k.*

39 כֹּחַ robur. בַּעַל dominus. נָפַח spiravit, flavit. 1. *pr. H.* W. r. 38. p. 166. (40) חִטָּה triticum. חוֹחַ spina, paliurus, carduus. *r.* חוח. שְׂעֹרָה hordeum. בָּאְשָׁה herba fœtens & vitiosa, lolium, lappa. *r.* בָּאַשׁ fœtuit. תָּמַם absolvit, perfectus fuit. 3. *pl. præt. k.* W. r. 41. m. II. p. 173.

CAP. XXXII.

1 שָׁבַת quievit. עָנָה respondit. *inf. k.*

2 חָרָה arsit, exarsit. 3. *f. k.* W. r. 33. annot. I. b. pag. 133. מִשְׁפָּחָה familia. (3) מַעֲנֶה responsum. *r.* עָנָה. רָשַׁע improbus fuit. *H.* condemnavit.

4 חָכָה præstolatus est, expectavit. זָקֵן senex.

5 רָאָה vidit. אֱנוֹשׁ homo. (6) צָעִיר parvus. יָשִׁישׁ decrepitus. זָחַל timuit, veritus fuit. יָרֵא timuit. 1. *sing. f. k.* W. r. 37. m. III. p. 161. חִוָּה indicavit, annunciavit. *inf. P.* דֵּעַ scientia. *r.* יָדַע scivit, cognovit. (7) רֹב multitudo. *r.* רָבַב multus fuit. שָׁנָה annus. (8) נְשָׁמָה anima. בִּין 3. *f. H.*

9 חָכַם sapuit, sapiens fuit. 3. *pl. f. k.* W. r. 30. exc. 3. p. 106.

בּוֹן

בין intelligere. (11) יחל P. expectavit. 1. præ. H. אזן H. באזין auscultavit. 1. sing. f. H. W. r. 27. m. III. 5. p. 94. seq. תבונה intelligentia. r. בין. חקר investigavit. מלה. sermo.

12 בין 1. f. Hiph. יכח H. הוכיח arguit, increpavit. part. H. ענה part. k. אמר sermo.

13 נדף dispulit, impulit. (14) ערך ordinavit. שוב reverti. 1. f. H.

15 חתת fractus, consternatus est. 3. præt. k. עתק consenuit. it. translatus fuit. 3. pl. præt H. W. r. 30. exc. 3. p. 106.

16 יחל expectavit. 1. præt. H. עמד stetit. עוד amplius.

17 ענה 1. f. K. חלק pars. חוה P. indicavit.

18 מלא plenus fuit. צוק arctari. 3. sing. præt. Hithp. W. r. 30. m. III. 1. p. 148 & annot. I. β. p. 152.

19 פתח aperuit. אוב Pytho. pl. אובות pythones. al. h. l. utres. r. אוב. חדש novus. בקע discidit.

20 רוח dilatatus fuit, respiravit. שפה labium.

21 נשא tulit. 1. f. K. כנה cognominavit, cognomine usus fuit. (22) עשה fecit. part. k.

CAP. XXXIII.

1 מלה sermo. אזן auscultavit.

2 פתח aperuit. חך palatum. (3) ישר rectitudo. לב cor. דעת scientia. r. ידע scivit. שפה labium. ברר purificavit. מלל locutus fuit.

4 רוח spiritus. אל Deus. עשה 3. fæm. præt. k. נשמה spiraculum, anima. שדי omnipotens. חיה vixit. P. vivificavit. (5) יכל potuit. שוב reverti. H. respondere. imp. H. ערך disposuit. יצב H. constituit. (6) פה os. חמר m. lutum. קרץ incidit, concidit. 1. f. præt. Pyh. W. r. 7. m. III. p. 14. seq.

7 אימה terror, formido. r. אים. בעת perterruit, perturbavit. 3. sing. f. Pyh. אכף m. manus. r. אכף. כבד gravis fuit. (8) אזן auris. שמע audivit.

9 זך mundus. r. זכך. חף nitidus, mundus. r. חפף texit, operuit. (10) תנואה ruptura, fractura. r. נוא.

11 שום ponere. 3. f. H. סד compes, cippus. r. סדד. סוד

 רבות

12 רָבָה multus, magnus fuit.
13 ריב contendere. 2. *præt. H*, W. r. 36. p. 150.
14 שור canere. *it.* contemplari. 3 *f. f. k.* W. r. 36. m I. p. 146.
15 חֲלוֹם somnium. חִזָּיוֹן & חָזוֹן visio. *r.* חָזָה vidit. לַיִל nox. נָפַל cecidit. תַּרְדֵּמָה somnus. *r.* רדם *N.* somno obrutus est. תְּנוּמָה dormitatio. *r.* נום dormitare. מִשְׁכָּב cubile. (16) גָּלָה migravit, revelavit. מוּסָר castigatio, eruditio. *r.* יָסַר castigavit, erudivit. חָתַם obsignavit. (17) סור recedere. *H* removere. גֵּאָה & גֵּוָה elatio, superbia. *r.* גָּאָה altus fuit, superbivit. כָּסָה obtexit. 2. *f. P.*
18 חָשַׂךְ prohibuit. שַׁחַת corruptio, fovea. *r.* שָׁחַת corrupit. חַיָּה vita. שֶׁלַח gladius, missile. *r.* שָׁלַח misit.
19 יכח *H.* הוּכַח arguit, corripuit. 3. *sing. præt. Hoph.* W. r. 37. m. IV. p. 163. *sq.* מַכְאוֹב dolor. *r.* כָּאַב doluit. רֹב multitudo. *r.* רָבַב. עֶצֶם os. אֵיתָן fortis, robustus. *r.* איתן. (20) זָהַם fastidivit, abominatus est. מַאֲכָל cibus. *r.* אָכַל comedit. תַּאֲוָה desiderium. *r.* אוה. (21) כָּלָה perfectus est, consumsit. 3. *f. k.* W. r. 33. annot. I. p. 131. רֳאִי visus, visio. *r.* רָאָה vidit. *part. k.* & 3. *præt. Pyh.* שפה *N.* נִשְׁפָּה eminuit, excelsus fuit. 3. *præt. Pyh.* רֻאּוּ 3. *præt. Pyh.*
22 מוּת mori. *part. H.*
23 מֵלִיץ illusor. *it.* interpres. לוּץ illudere. *part. H.* W. r. 36 m. III. p. 148 & annot. I. p. 151.
24 חָנַן gratiam fecit, misertus est. 3. *f. k.* W. r. 41. m. II. *β.* p. 173. פָּרַע & פָּדָה redemit. יָרַד descendit. *inf. k.* W. r. 37. annot. 2. p. 165. שַׁחַת fovea. כֹּפֶר pix, expiatio. *r.* כָּפַר picavit. *P.* expiavit.
25 רטפש qs. ex רטב humidum fuit & פוש *seu* פָּשׁ augescere. *Pyh.* רֻטְפַשׁ recreatus fuit. נֹעַר pueritia, infantia. *r.* נָעַר excussit. *it.* fremuit. שׁוּב reverti. 3. *f. k.* יוֹם dies. עֲלוּמִים *m. pl.* adolescentia. *r.* עלם *N.* absondit se.
26 עָתַר supplex oravit, deprecatus est. רָצָה benevoluit, accepit. רָאָה vidit. 3. *f. k.* תְּרוּעָה clangor, jubilum. *r.* רוע *H.* clanxit. (27) שׁוּר canere, contemplari. עָוָה curvus fuit. *it.* inique, perverse egit.
1. *sing.*

1. *sing. præt. Hiph.* W. r. 30. m. II. 1. p. 102. & r. 34. II. 2. p. 104. sq. שָׁוָה æquatus, *it.* similis, rectus, dignus fuit.
28 פָּדָה redemit. עָבַר transiit. שַׁחַת fovea.
29 פָּעַל fecit. פַּעַם vice.
30 נֶפֶשׁ anima. אוֹר lucere. *inf. H.*
31 קָשַׁב auscultavit. חָרַשׁ aravit. *it.* surdum egit.
32 חָפֵץ desideravit, voluit. (33) אָלַף didicit. *P.* docuit.

CAP. XXXIV.

2 חָכָם sapiens. מִלָּה sermo. אָזַן auscultavit.
3 אֹזֶן auris. בָּחַן prohibuit, examinavit. חֵךְ palatus. טָעַם gustavit. אָכַל comedit. *inf. k.*
4 בָּחַר elegit. יָדַע scivit. 1. *f. K.*
5 סוּר recedere. *H.* removere. *præt. H.*
6 כָּזַב mentitus est. 1. *f. P.* אָנוּשׁ ægerrimus, desperatus dolor. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. חֵץ sagitta. פֶּשַׁע prævaricatio. (7) לַעַג subsannatio. *r.* לָעַג subsannavit.
8 אָרַח iter fecit. חֶבְרָה sodalitium. *r.* חָבַר sociatus est. פָּעַל operatus est. אָוֶן iniquitas. יָלַךְ ivit. *inf. K.* רֶשַׁע improbitas. *r.* רָשַׁע improbus fuit.
9 סָכַן profuit. גֶּבֶר *m.* vir. רָצָה voluit. *it.* complacuit.
10 חָלִילָה absit. עָוֶל iniquitas. (11) פֹּעַל opus. *r.* פָּעַל operatus est, perfecit. מָצָא invenit.
12 אָמְנָם & אֻמְנָם vere, sane. *r.* אָמַן. עָוַת pervertit, subvertit. (13) שׂוּם ponere. תֵּבֵל orbis. כֹּל omnis.
14 אָסַף collegit. (15) גָּוַע expiravit. עָפָר pulvis. שׁוּב reverti. 3. *f. k.* (16) בִּינָה intelligentia. אָזַן attendit. (17) שָׂנֵא odit. חָבַשׁ ligavit, obligavit. כַּבִּיר validus. *r.* כבר.
18 בְּלִיַּעַל homo nullius frugis, absque fructu, ex בְּלִי non & יעל *H.* profuit. נָדִיב princeps.
19 שַׂר princeps נִכַּר *P.* alienus fuit, agnovit. *N.* נִכַּר discretus est, discrete agnitus est. שׁוּעַ vociferatio. *al.* liberalis, nobilis, dives. *r.* שׁוּעַ. דַּל *m.* tenuis. *r.* דָּלַל, כֹּל omnis. (20) רֶגַע momentum. *r.* רָגַע rupit, subito se movit. מוּת mori. חֲצִי *m.* חֲצוֹת *f.* me-

Digitized by Google

f. medium. *r.* חָצָה dimidiavit. גָּעַשׁ tremuit, commotus fuit. 3.*pl.f.* *Pyh.* עָבַר transiit. סוּר recedere. 3.*f.* *H.* אַבִּיר fortis.

21 עַיִן oculus. דֶּרֶךְ via. צַעַד gressus.

22 חשֶׁךְ tenebræ. צַלְמָוֶת umbra mortis. סָתַר abscondit. פָּעַל fecit. אָוֶן iniquitas.

23 שׂוּם ponere. 1.*f.* *H.* (24) רָעַע fregit, contrivit. 3.*f.* *f.k.* W. r. 41. m I. & V. p. 171. & 174. חֵקֶר *m.* pervestigatio. עָמַד stetit. 3.*f.* *H.* אַחֵר alius.

25 מַעְבָּדִים *m.pl.* opera, facta. *r.* עָבַד servivit. הָפַךְ vertit. דָּכָא contrivit. 3.*f.* *Hitbp.* (26) סָפַק plausit, complosit. רָאָה vidit. (27) סוּר 3.*præt.* *k.* שָׂכַל prosperatus est. *H.* intellexit.

28 בּוֹא *inf.Hiph.* צְעָקָה clamor. *r.* צָעַק clamavit. עָנִי pauper. *pl.* עֲנִיִּים pauperes. (29) שָׁקַט quievit. שׁוּר canere, intueri. (30) חָנֵף hypocrita. מוֹקֵשׁ *m.* tendicula. *r.* יָקַשׁ. (31) חָבַל ligavit. *it.* disrupit, destruxit. (32) חָזָה vidit. יָרָה jecit. *H.* docuit. עָוֶל iniquitas. פָּעַל fecit. יָסַף addidit. 1.*f.* *H.* (33) שָׁלֵם perfectus fuit. *P.* retribuit. מָאַס sprevit. בָּחַר elegit. (35) הַשְׂכֵּל & הַשְׂכִּיל intelligentia. *inf.* *H.* *nominascens.* *r.* שָׂכַל secundatus fuit. *H.* intellexit. (36) אָב pater. בָּחַן probavit. נֵצַח *m.* victoria. תְּשׁוּבָה reversio. *it.* responsio. *r.* שׁוּב reverti.

37 רָבָה multiplicavit. 3.*f.f.* *H.* W. r. 33. annot. I.b. p. 132.

CAP. XXXV.

2 חָשַׁב putavit. (3) סָכַן profuit. יעל *Hiph.* הוֹעִיל profuit. (4) שׁוּב 1.*f.* *H.* מִלָּה sermo. רֵעַ amicus.

5 נבט *Hiph.* הִבִּיט intuitus est. *imp.* *H.* שַׁחַק pulvis tenuissimus, *it.* æther, cœlum. *r.* שָׁחַק contudit. גָּבַהּ altus fuit. (6) פָּעַל operatus est. רָבַב multus fuit. פֶּשַׁע prævaricatio. (7) צָדַק justus fuit. נָתַן 2.*f.k.* לָקַח accepit. 3.*f.* *K.* עָשַׁק oppressit. זָעַק clamavit. שָׁוַע vociferari. זְרוֹעַ brachium.

10 זָמִיר cantus, psalmodia. *r.* זָמַר. לַיִל nox.

אלף

11 אָלַף didicit. P. docuit. part. P. pro מְאַלֵּף docens. W. r. 30. pag. 119. בְּהֵמָה bestia. עוֹף avis. חָכַם sapiens fuit. (12) גָּאוֹן excellentia, superbia. r. גָּאָה altus fuit. (13) שָׁוְא vanitas. שׁוּר contemplari, canere. (14) שׁוּר canere, contemplari. דִּין judicare. imp. H. חִיל parturire. P. genuit, sollicite expectavit. 2. sing. f. P. W. r. 36. m. V. p. 156.
15 פַּשׁ abundantia, multitudo. r. פּוּשׁ abundare.
16 הֶבֶל vanitas. פָּצָה aperuit. כבר H. הִכְבִּיר multiplicavit.

CAP. XXXVI.

1 יָסַף addidit. אָמַר dixit. 3. f. k. (2) כָּתַר cinxit, expectavit. imp. P. זְעֵיר modicum, paulisper. r. זער. רָחוֹק longinquus. (4) תָּמִים perfectus, integer. r. תָּמַם perfectus, integer fuit. (5) כַּבִּיר fortis. מָאַס sprevit. (9) חָיָה vixit. 3. f. P. vivificavit.
7 גָּרַע diminuit, subtraxit. כִּסֵּא m. solium, נֶצַח m. æternitas. גָּבַהּ exaltatus est.
8 אָסוּר vinctus. זִקִּים m. pl. catenæ, compedes. r. זָקַק fudit. it. ligavit, vincivit. לָכַד cepit, prehendit.
9 נגד H. indicavit. גָּבַר valuit, invaluit.
10 גָּלָה revelavit. 3. sing. fut. k. W. r. 33. annot. I. β. p. 131. מוּסָר correctio. אָוֶן iniquitas.
11 עָבַד servivit. כָּלָה perfectus, finitus est. נְעִים amœnius. r. נָעַם jucundus fuit. (12) שֶׁלַח missile. גָּוַע expiravit.
13 חָנֵף hypocrita. שׂוּם ponere. שׁוּעַ vociferari. אָסַר ligavit.
14 מוּת mori. 3. f. k. נֹעַר pueritia, infantia. r. נָעַר excussit. קָדֵשׁ scortator, meritorius. r. קָדַשׁ.
15 חָלַץ exuit. 3, f. P. עָנִי pauper. עֳנִי afflictio. r. עָנָה respondit, afflixit. גָּלָה revelavit, migravit. לַחַץ oppressio. r. לָחַץ arctavit. אֹזֶן auris.
16 סוּת H. הֵסִית incitavit, persuasit. פֶּה os. צַר angustia. רַחַב latitudo. מוּצָק angustus. r. צוּק arctari. al. validus. r. יָצַק fudit. נַחַת depositio, depositum. r. נחת H. reposuit. al. quies. r. נוּחַ. שֻׁלְחָן mensa. מלא

2 רֹגֶז commotio. r. רָגַז contremuit, commotus fuit. הֶגֶה meditatio, sermo. r. הָגָה meditatus est. פֶּה os. יָצָא exiit. (3) שָׁרָה dimisit, solvit. al. direxit. 3. f. f. k. W. r. 34. I. α. p. 136. כָּנָף ala.
4 שָׁאַג rugiit. רָעַם tonuit. גָּאוֹן excellentia, superbia. r. גָּאָה altus fuit. עָקַב conculcavit. P. distulit ad extremum.
5 פלא N. mirabilis fuit. part. N. יָדַע novit. 1. f. k.
6 שֶׁלֶג m. nix. הָוָה & הָוָא fuit. imp. k. גֶּשֶׁם imber, pluvia fortior. r. inus. גשם. מָטָר m. pluvia. עֹז robur.
7 חָתַם obsignavit. מַעֲשֶׂה opus.
8 אֶרֶב latibulum. r. אָרַב insidiatus est. מְעוֹנָה habitatio, habitaculum. r. עוּן habitare. שָׁכַן habitavit.
9 חֶדֶר m. penetrale. סוּפָה m. turbo. זָרָה dispersit. part. P. קָרָה frigus. r. קָרַר.
10 נְשָׁמָה spiraculum, anima. קֶרַח gelu, glacies. r. קָרַח glabravit se. רֹחַב latitudo. מוּצָק fusum, firmum, validum. r. יָצַק fudit. al. צוּק arctari.
11 בְּרִי serenitas. r. בָּרָה edit. al. רִי irrigatio. r. רָוָה. טָרַח laboravit, fatigavit se. עָב nubes. פוּץ spargi, dispergi. 3. sing. fut. Hiph. W. r. 36. m. III. p. 148. ann. 1. p. 141. עָנָן nubes.
12 מֵסַב circuitus. r. סָבַב circuivit. הָפַךְ vertit. תַּחְבֻּלוֹת f. pl. solertiæ, consilia. r. חָבַל ligavit. פָּעַל operatus est. צִוָּה præcepit. תֵּבֵל orbis.
13 שֵׁבֶט virga, tribus. חֶסֶד misericordia. מָצָא invenit. 3. f. H.
14 הֶאֱזִין auribus percepit. בִּין intelligere.
15 יָדַע 2. f. k. שׂוּם ponere. יפע Hithp. הוֹפִיעַ splenduit, illuxit.
16 מִפְלְשֵׂי m. pl. libramenta. r. פלש. מִפְלָאוֹת f. pl. mirabilia. r. פלא. N. mirabilis fuit. תָּם perfectus. r. תָּמַם. דֵּעַ scientia. r. יָדַע.
17 בֶּגֶד vestis. חַם calidus. r. חָמַם caluit. שָׁקַט tranquillus fuit. דָּרוֹם meridies, auster. r. דרם.
18 רָקַע expandit. שַׁחַק nubes superior. חָזָק fortis. רְאִי, רָאִי visus, visio. it. speculum. r. רָאָה vidit. מוּצָק fusum. r. יָצַק fudit.

ירע

19 יָדַע *imp.H.* אָמַר 1. *pl f. k.* חשֶׁךְ tenebræ.
20 סָפַר 3. *f. Pyh.* בָּלַע absorpsit.
21 אוֹר lucere, splendere. 1. *f. H.* W. r. 36. m. III. pag. 148. & not. *. p. 150. עָבַר transiit. טָהַר mundus fuit. 3. *f. P.*
22 צָפוֹן aquilo. אָתָה venit. יָרֵא timuit. הוד decor.
23 מָצָא invenit. שַׂגִּיא magnus. עָנָה respondit. *P.* afflixit.

CAP. XXXVIII.

1 סְעָרָה procella, turbo. *r.* סָעַר procellosus fuit.
2 חָשַׁךְ tenebrosus est. עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ. מִלָּה sermo. *r.* מָלַל. דַּעַת scientia. *r.* יָדַע.
3 אָזַר cinxit, accinxit. *imp. K.* חֲלָצַיִם *m. dual.* lumbi. *r.* חָלַץ exuit. שָׁאַל interrogavit. יָדַע scivit. *H.* scire fecit. (4) יָסַד fundavit. נגד *H.* indicavit. בִּינָה intelligentia. *r.* בּוּן.
5 מְמַדִּים *m. pl.* mensuræ. *r.* מָדַד mensuratus est. יָדַע 2. *f. k.* נָטָה inclinavit, extendit. קַו linea. *r.* קָוָה expectavit. (6) אֶדֶן *m.* basis. טָבַע immersus, demersus fuit. 3. *sing. præt. Hoph.* יָרָה jecit. אֶבֶן lapis. פִּנָּה *f.* angulus.
7 רָנַן cecinit. *inf. k.* W. r. 41. m. I. pag. 171. יַחַד simul. כּוֹכָב stella. בֹּקֶר mane. רוע *H.* clanxit.
8 סָכַךְ texit, obtexit. 3. *f. H.* דֶּלֶת janua. *dual.* דְּלָתַיִם fores, valvæ. גּוּחַ prodire. *Hiph.* eduxit. *inf. H.* W. r. 36. m. III. not. *α*. p. 150. רֶחֶם uterus. יָצָא exiit. 3. *f. k.*
9 שׂוּם ponere. עָנָן nubes. לְבוּשׁ vestis. עֲרָפֶל caligo. *r.* עָרַף. חֲתֻלָּה fascia. *r.* חָתַל fasciis involvit.
10 שָׁבַר fregit. חוֹק statutum. שׂוּם 1. *f. H.* בְּרִיחַ vectis, repagulum. *r.* בָּרַח fugit.
11 יָסַף addidit. 3. *f. H.* שׁוּת ponere. 3. *f. H.* גָּאוֹן elatio, superbia. *r.* גָּאָה altus fuit. גַּל cumulus, acervus. *it.* scaturigo, fluctus. *r.* גָּלַל volvit.
12 יוֹם dies. צִוָּה præcepit. שַׁחַר aurora. *r.* שָׁחַר niger fuit. (13) אָחַז apprehendit. כָּנָף ala. נָעַר excussit. 3. *pl. f. N.*
14 הָפַךְ mutavit. חֹמֶר lutum. חוֹתָם sigillum. יצב *H.* statuit.

מכע

15 מָנַע cohibuit. 3. *f. N.* רָשָׁע impius. אור lux
זְרוֹעַ brachium. רָמָה excelſum. *r.* רום altum eſſe
16 נִבְכִים fluenta. *r.* בָּכָה flevit. *al.* ſcopuli. *r.* בוך *al.* נבך
חֵקֶר penetrale, inveſtigatio. תְּהוֹם abyſſus. הָלַךְ ivit
17 גָּלָה revelavit, migravit. שַׁעַר porta. צַלְמָוֶת umbra
mortis. רָאָה vidit. (18) בּוּן intelligere.
רַחַב latitudo. *r.* רָחַב dilatatus eſt. נגד *H.* indicavit.
19 שָׁכַן habitavit. 3. *f. k.* חֹשֶׁךְ tenebræ. מָקוֹם locus. *r.*
קוּם ſtare. (20) לָקַח accepit. גְּבוּל terminus.
בּוּן intelligere. 2 *f. H.* נָתִיב *m.* נְתִיבָה *f.* ſemita.
21 יָלַד genuit, peperit. 3. *f. N.*
22 אוֹצָר theſaurus. שֶׁלֶג nix. בָּרָד grando.
23 חָשַׂךְ retinuit, cohibuit. קְרָב prælium.
24 פּוּץ ſpargi. קָדִים oriens. *it.* eurus. *r.* קָדַם antevertit.
25 פָּלַג diviſit. שֶׁטֶף & שֵׁטֶף inundatio. *r.* שָׁטַף ſtillavit.
inundavit. תְּעָלָה aquæ ductus. *r.* עָלָה adſcendit.
חָזִיז fulgetrum, coruſcatio. *r.* חזז. קוֹל vox.
26 מטר *H.* pluit. (27) שָׂבַע ſatiatus, ſatur fuit.
שׁוֹאָה & מְשׁוֹאָה vaſtatio. *r.* שָׁאָה vaſtatus eſt. צָמַח
germinavit. מוֹצָא egreſſus. *r.* יָצָא. דֶּשֶׁא herba.
28 מָטָר pluvia. יָלַד genuit. אֵגֶל gutta, vel collectio.
טַל *m.* ros. *r.* טָלַל texit. (29) קֶרַח glacies.
כְּפוֹר pruina. *r.* כָּפַר picavit.
30 חבא *N.* abſcondit. לָכַד cepit, comprehendit. 3. *pl. f. Hithp.*
31 קָשַׁר ligavit, colligavit. מַעֲדַנִּים & מַעֲדַנּוֹת deliciæ.
r. עדן. כִּימָה vergiliæ, pleiades. *r.* כום. מָשַׁךְ traxit.
כְּסִיל ſtultus. *it.* orion. *r.* כָּסַל. פָּתַח aperuit.
32 יָצָא exiit. 2. *f. H.* מַזָּרוֹת *f. pl.* planetæ, ſigna cœleſtia.
r. נָזַר. עֵת tempus. *r.* עָתַח. עַיִשׁ arcturus.
נָחָה duxit. 2. *f. H.* (33) יָדַע novit. חק ſtatutum.
שׂוּם ponere. מִשְׁטָר gubernatio, dominatus. *r.* שטר.
34 רום 2 *f. H.* עָב denſitas, nubes. שֶׁפַע *m.* שִׁפְעָה *f.* affluentia.
כָּסָה texit. (35) בָּרָק *m.* fulgur. יָלַךְ
ivit. 3. *f. k.*
36 בִּטְחָה fiducia. *r.* בָּטַח confiſus eſt. *al.* טֻחוֹת *f. pl.* præcordia, renes.
r. טוּחַ oblinere. חָכְמָה ſapientia.
שֶׂכְוִי intellectus, mens. *r. inuſ.* שכה. בִּינָה intelligentia.
r. בּוּן.

37 סָפַר numeravit. שַׁחַק *m.* nubes. נֵבֶל uter. שָׁכַב cubuit. *H.* proſtravit, dejecit, effudit. (38) יָצַק fudit. *it.* firmari, dureſcere. *inf. K.* W. r. 37. annot. 2. p. 165. מוּצָק ſolidum. רְגָבִים *m. pl.* glebæ. *r. inuſ.* רגב. דָּבַק adhæſit, agglutinavit. 3. *f. Pyh.*
39 צוּד venari. 2. *f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. & annot. I. p. 151. לָבִיא leo immanis. *r.* לבא. טֶרֶף præda. חַיָּה vita. כְּפִיר leunculus. מָלֵא plenus eſt.
40 שָׁחַח inclinatus eſt, propendit. מָעוֹן habitatio. *r.* עון. יָשַׁב habitavit. 3. *f. k.* סֻכָּה tabernaculum. אֶרֶב latibulum. *r.* אָרַב inſidiatus eſt.
41 כּוּן aptare. 3. *f. H.* עֹרֵב corvus. צַיִד venatio. יֶלֶד natus, puer, pullus. שׁוּעַ vociferari. תָּעָה erravit. 3. *pl. f. k.* W. r. 34. m. I. *α.* p. 136. אֹכֶל cibus.

CAP. XXXIX.

1 יָלַד genuit. *inf. k.* יְעֵלִים *m. pl.* rupicapræ. *r.* יעל *H.* profuit. סֶלַע petra. חִיל parturire. *P.* חוֹלֵל peperit. אַיָּלָה & אַיֶּלֶת cerva. *r.* איל.
2 יֶרַח luna, menſis. מָלֵא plenus, impletus eſt.
3 כָּרַע incurvavit. פָּלַח diſſecuit. חֵבֶל dolor graviſſimus. *r.* חָבַל ligavit, pigneratus eſt.
4 חָלַם ſomniavit. *it.* convaluit, robuſtus fuit. רָבָה multus fuit. בַּר frumentum, far. *r.* בָּרַר purificavit. יָצָא exivit. שׁוּב reverti.
5 פֶּרֶא onager. חָפְשִׁי liber, manumiſſus. *r.* חפש. מוֹסֵרוֹת vincula. *r.* יָסַר caſtigavit. עָרוֹד onager. *r.* ארד. פָּתַח aperuit.
6 שׂוּם ponere. עֲרָבָה campeſtria. *it.* ſolitudo, deſertum. *r.* עָרַב miſcuit. מִשְׁכָּן habitaculum. *r.* שָׁכַן. מְלֵחָה ſalſugo. *r.* מָלַח ſalivit.
7 שָׂחַק riſit. הָמוֹן populus, turba. קִרְיָה civitas. תְּשֻׁאוֹת *f. pl.* fragores, clamores. *r.* שָׁאָה vaſtatus, tumultuatus eſt. נוֹגֵשׂ exactor. *r.* נָגַשׂ exegit.
8 יְתוּר exploratio. *r.* תּוּר explorare. *al.* יָתוּר excellens. *r.* יתר *H.* reliquit. הַר mons. מִרְעֶה paſcuum. *r.* רָעָה pavit. יָרוֹק viride, virens herba. *r.* יָרַק ſpuit. דָּרַשׁ quæ-

quæsivit, inquisivit. (9) אָבָה voluit. ראם *contracte* רֵים monoceros. *r.* ראם. עָבַד servivit. לִין pernoctare. אֵבוּס præsepe. *r.* אָבַס saginavit.
10 קָשַׁר ligavit. תֶּלֶם sulcus. *r.* תלם. עֲבוֹת funis. שִׂדֵּד occavit. עֵמֶק vallis. (11) בָּטַח confisus est. עָזַב reliquit. יְגִיעַ labor. *r.* יָגַע laboravit.
12 אָמַן nutrivit. זֶרַע semen. גֹּרֶן area. *r.* גרן. אָסַף collegit. (13) כָּנָף ala. רְנָנִים *m. pl.* pavones. *r.* רָנַן cecinit, clamavit. עָלַס exultavit. אֶבְרָה penna, ala. *r.* אבר. חָסִיד benignus. *al.* חֲסִידָה ciconia. *r.* חסד. נֹצָה pluma. *al.* struthio camelus. *r.* נָצָה volavit.
14 עָזַב reliquit. בֵּיצָה ovum. *ab Rab.* בִּצָּץ. חָמַם incaluit.
15 שָׁכַח oblitus est. זוּר alienare. *it.* premere. comprimere. 2. *f. f. k.* W. r. 36. m. I. p. 146. חַיָּה bestia. שָׂדֶה ager. דּוּשׁ triturare, frumentum excutere.
16 קשח *H.* הִקְשִׁיחַ obduravit, duriter tractavit. בֵּן filius. *r.* בָּנָה. רִיק vanitas. יְגִיעַ *m.* labor. *r.* יָגַע laboravit. פַּחַד pavor.
17 נָשָׁה oblitus fuit. 3. *f. præt. H.* W. r. 33. m I. *β.* p. 138. & r. 38. p. 166. חָכְמָה sapientia. חָלַק divisit. בִּינָה intelligentia. *r.* בִּין.
18 עֵת tempus. מָרוֹם altitudo. *r.* רוּם. מרא *H.* הִמְרִיא extulit se. שָׂחַק risit. רָכַב equitavit.
19 גְּבוּרָה robur. *r.* גָּבַר valuit. לָבַשׁ induit. צַוָּאר collum. *r.* צור. רַעַם & רַעְמָה tonitru. רָעַם tonuit.
20 רָעַשׁ movit, commovit. אַרְבֶּה locusta. *r.* רָבָה. הוֹד decus, gloria. *r.* הוד. נַחַר rhonchus. *r.* נחר. אֵימָה terror. *r.* אים.
21 חָפַר fodit, effodit. עֵמֶק vallis. שׂוּשׂ gaudere, lætari. 3. *pl. f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & ann. 1. p. 151. כֹּחַ vis, robur. יָצָא exiit. קְרָאת occursus. נֵשֶׁק & נֶשֶׁק armatura. *r.* נָשַׁק osculatus fuit.
22 שָׂחַק risit. חָתַת fractus, consternatus fuit. 3. *f. f. H.* W. r. 41. m. I. p. 171. חֶרֶב gladius. (23) רָנָה sonuit. אַשְׁפָּה pharetra. *r.* אשף. לַהַב flamma. חֲנִית hasta. כִּידוֹן lancea. *r.* כיד. (24) רַעַשׁ concussio, commotio. *r.* רָעַשׁ. רֹגֶז commotio. *r.* רָגַז contremuit. גָּמָא absorpsit. *al.* fodit, effodit. אָמַן nutrivit. *H.* credidit.

Digitized by Google

dedit. שׁוֹפָר *m.* buccina. (25) דֵּי ſufficientia.
רָחוֹק longinquus. ריח *H.* odoratus eſt. מִלְחָמָה *m.*
bellum. שַׂר princeps. *r.* שׂוּר. תְּרוּעָה clangor,
vociferatio. *r.* רוּעַ vel ריע *H.* clanxit.
26 בִּינָה intelligentia. אבר *H.* הֶאֱבִיר volavit. נֵץ ac-
cipiter. *r.* נָצָה volavit. פָּרַשׂ expandit. כָּנָף ala.
תֵּימָן auſter, meridies. *r.* ימן *H.* dextram petiit.
27 פֶּה os. גָּבַהּ altus eſt. נֶשֶׁר aquila. *r.* נשר רוּם ex-
altari. קֵן nidus. *r.* קָנַן nidificavit.
28 סֶלַע petra. שָׁכַן habitavit. לוּן pernoctare. 2.*f.Hithp.*
W. r. 36 m. V. p. 156. מְצוּדָה propugnaculum, mu-
nitio. *r.* מְצַר. (29) נִבַּט intuitus eſt. 3.*f.H.*
30 אֶפְרֹחִים *m. pl.* pulli avium. *r.* פָּרַח germinavit. עִלַּע ab-
ſorpſit. דָּם ſanguis. חָלָל confoſſus.

CAP. XL.

2 רוּב litigare, contendere. *inf. K.* W. r. 36. m. I. pag. 146.
שַׁדַּי omnipotens. יִסּוֹר eruditio. *r.* יָסַר caſtigavit,
erudivit. יכח *H.* הוֹכִיחַ arguit, reprehendit. *part. H.*
עָנָה reſpondit. (4) קָלַל levis, velox fuit.
1. *ſing. præt. K.* W. r. 40. m. II. & III. pag. 173. ſeq.
שׁוּב reverti. 1.*f.H.* יָד manus. שׂוּם ponere. פֶּה os.
5 יָסַף addidit. 1.*f.H.*
6 סַעַר *m.* סְעָרָה *f.* turbo, procella.
7 אָזַר cinxit, accinxit. חֲלָצַיִם lumbi. שָׁאַל rogavit.
יָדַע ſcivit, cognovit. *Hiph.* notum fecit. *imp. H.* W. r.
37. m. IV. 2. p. 163.
8 פּוּר diſrumpi. *H.* fregit, irritum fecit. 2.*f.H.* W. r. 36. m.
III. 2. p. 149. & annot. I. p. 151. מִשְׁפָּט judicium.
רָשַׁע impius eſt. *H.* impium fecit, pronunciavit.
צָדַק juſtus fuit.
9 זְרוֹעַ brachium. אֵל Deus. רָעַם tonuit.
10 עָדָה ornavit ſe. גָּאוֹן excellentia, ſuperbia. *r.* גָּאָה al-
tus fuit, ſuperbivit. גֹּבַהּ altitudo. הוֹד decus.
הָדָר honor. *r.* הָדַר honoravit. לָבַשׁ induit.
11 פּוּץ effundere, ſpargere, diſpergi. *imp. H.* עֶבְרָה excande-
ſcentia, indignatio. *r.* עָבַר. אַף naſus, ira. רָאָה vidit.
גאה

Digitized by

גֵּאֶה superbus. שָׁפֵל humilis fuit. *H.* humiliavit.
12 כנע *H.* הַכְנִיעַ humiliavit. הָדַךְ contrivit, contudit.
13 עָפָר pulvis. חָבַשׁ ligavit, obligavit. טָמוּן abſconditus. *r.* טָמַן abſcondidit. *imp. K.*
14 יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. 1. *f.H.* ישע *H.* ſalvavit, ſervavit. יָמִין dextra.
15 בְּהֵמָה beſtia. עָשָׂה fecit. 1. *præt. k.* חָצִיר herba. בָּקָר bos. אָכַל comedit.
16 כֹּחַ robur. מָתְנַיִם lumbi. און robur, potentia. *r.* און. שְׁרִירִים *m. pl.* umbilici. *r.* שרר. בֶּטֶן venter.
17 חָפֵץ voluit, concupivit. *al. ex Arab.* curvavit. זָנָב cauda. h. l. proboſcis. *r.* זנב. אֶרֶז cedrus. גִּיד nervus. *r.* גיד. פַּחַד pudor, verenda. שרג *Pyh.* שֹׂרַג perplexus, implicatus fuit. 3. *pl. f. Pyh.* W. r. 7. m. III. p. 14. ſq.
18 עֶצֶם os. *r.* עָצַם. אָפִיק fortis, validus. *r.* אפק. נְחוּשָׁה æneus. גֶּרֶם os, oſſis, oſſa, artus. *r.* גָּרַם contrivit. מְטִיל vectis. *al.* virga. *al.* contuſio. *r.* מטל. בַּרְזֶל ferrum.
19 דֶּרֶךְ via. עָשָׂה fecit. נָגַשׁ acceſſit, appropinquavit. 3. *f. H.* חֶרֶב gladius. (20) בּוּל proventus. *r.* בול. הַר mons. נָשָׂא tulit. חַיָּה beſtia. שָׂחַק luſit.
21 צֶאֱלִים *m. pl.* umbroſa, arbores umbroſæ. *r.* צאל. שָׁכַב cubuit. סֵתֶר occultum. קָנֶה canna, calamus. *r.* קָנָה. בִּצָּה cœnum, lutum. *r.* בצץ.
22 סָכַךְ texit, obtexit. 3. *pl. f. k.* W. r. 41. m. II. *a.* pag. 173. צָלַל obumbratus fuit. צֵל umbra. סָבַב circumdedit. עֲרָבִים *m. pl.* ſalices. נַחַל *m.* torrens.
23 עָשַׁק oppreſſit. 3. *f. K.* נָהָר fluvius. חָפַז trepidavit, feſtinavit. בָּטַח confiſus eſt. גּוּחַ prodire, erumpere. 3. *f. H.* W. r. 36. m. III. p. 148. & annot. I. p. 151. פֶּה os.
24 עַיִן oculus. לָקַח accepit. מוֹקֵשׁ laqueus. *r.* יקש. נָקַב perforavit, transfixit. (25) מָשַׁךְ extraxit. חַכָּה hamus. *r.* חכך. חֶבֶל funis. שָׁקַע ſubmerſus fuit. לָשׁוֹן lingua. (26) שׂוּם ponere. אַגְמוֹן juncus. *it.* reſtis ex junco. *r.* אגם. חוֹחַ ſpina, paliurus. *al.* carduus, hamus. *r.* חוח. לְחִי gena, maxilla. *r.* לחה.
27 רָבָה multus fuit. תַּחֲנוּנִים *m. pl.* deprecationes, preces. *r.* חָנַן. רַךְ tener. *fœm.* רַכָּה. *r.* רָכַךְ mollitus eſt.

 כרת

28 כָּרַת excidit, pepigit. לָקַח accepit. עֶבֶד servus.
29 שָׂחַק lusit. צִפּוֹר avis. קָשַׁר ligavit. נַעֲרָה puella.
30 כָּרָה paravit, fodit. al. irruit. 3. pl. f. K. W. r. 34. m. I. α. p. 136. חָבֵר socius. r. חָבַר sociatus est. חָצָה dimidiavit, divisit. כְּנַעֲנִי cananæus, negotiator.
31 מָלֵא plenus est. שֻׂכּוֹת hami, harpagones. r. שׂוּךְ sepire. al. tuguria. r. סָכַךְ texit. עוֹר pellis. צִלְצַל umbrosa, densa. it. fuscina piscaria. r. צָלַל obumbratus, demersus est.
32 שׂוּם imp. H. W. r. 36. m. III, 1. & not. α. p. 148. & 150. כַּף vola. זָכַר meminit. יָסַף addidit.
33 תּוֹחֶלֶת spes, expectatio. r. יָחַל. כָּזַב mentitus est. מַרְאֶה adspectus. r. רָאָה. טוּל Hoph. הוּטַל ejectus, projectus fuit. 3. f. H. W. r. 36. m. IV. p. 155.

CAP. XLI.

1 אַכְזָר atrox, ferox, crudelis. r. כזר. עוּר evigilare. H. excitare. יצב N. stetit. (2) קָדַם antevertit, prævenit. שָׁלֵם perfectus est. P. rependit.
3 חָרַשׁ aravit. it. surdum egit, tacuit. בַּד solus. it. artus, membra. r. בָּדַד solitarius fuit. גְּבוּרָה f. potentia. חֵן & חִין gratia, favor. r. חָנַן gratiam fecit. עֵרֶךְ instructio, dispositio. r. עָרַךְ ordinavit, disposuit.
4 גָּלָה revelavit, migravit. P. retexit. לְבוּשׁ vestis. כֶּפֶל duplum. r. כָּפַל duplicavit. רֶסֶן lupatum, frænum. r. רסן. (5) דֶּלֶת ostium. פָּתַח aperuit. סָבִיב m. circuitus. שֵׁן dens. אֵימָה f. terror.
6 גַּאֲוָה superbia. r. גָּאָה. אָפִיק fortis. מָגֵן scutum. r. גָּנַן. סָגַר clausit. חוֹתָם sigillum. r. חָתַם signavit. צַר angustus. r. צוּר obsidere.
7 נָגַשׁ accessit. רוּחַ ventus, spiritus.
8 אָח frater. דָּבַק adhæsit. 3. f. Pyh. לָכַד cepit. פָּרַד separavit.
9 עֲטִישָׁה sternutatio. r. עטש. הָלַל insanivit, gloriatus est. H. splenduit, claruit. 3. sing. f. H. W. r. 41. m. I. & V. p. 171. & 174. עַפְעַפַּיִם m. dual. palpebræ. r. עוּף volare. שַׁחַר aurora.

לַפִּיד

10 לַפִּיד lampas, fax. r. לפד. הָלַךְ ivit. 3. *f. k.* כִּידוֹד scintilla. r. כדד. מלט *N.* ereptus est.
11 נְחִירִים *pl.* & *dual.* נְחִירַיִם nares. r. נחר. יָצָא exiit. עָשָׁן fumus. דוּד calathus. *it.* ahenum. r. דוד. נָפַח spiravit, sufflavit. *part. Pah.* אַגְמוֹן juncus. *it.* ahenum. *al.* ardor, ira. r. אגם.
12 גֶּחָלִים *m. pl.* prunæ, carbones. r. גחל. לָהַט arsit, flammavit. 3. *sing. f. P.* לַהַב *m.* flamma.
13 צַוָּאר collum. לון pernoctare, commorari. עֹז robur. r. עָזַז. דוּץ exilire, exultare præ gaudio. 3. *sing. f. k.* W. r. 38. m. I. p. 146, annot. I. p. 151. דְּאָבָה mœror. r. דָּאַב doluit.
14 מַפָּל quisquiliæ, deciduum. r. נָפַל cecidit. דָּבַק adhæsit. יָצַק effudit, firmatus est. *part. Pah. al.* צוק arctari, arcte cohærere. מוט moveri, dimoveri. W. r. 36. m. II. p. 148. 3. *sing. f. N. al.* est ex מטט.
15 פֶּלַח fragmentum, lapis molaris. r. פָּלַח dissecuit.
16 שְׂאֵת excellentia. *contr.* שֵׂת. r. נָשָׂא tulit. גוּר peregrinari. *it.* timere. שֵׁבֶר & שֶׁבֶר fractura, fractio. r. שָׁבַר fregit. חָטָא peccavit. *Hithp.* purgavit se.
17 נשג *H.* attigit. קום surgere, stare. חֲנִית hasta. מַסָּע profectio, advectio. r. נָסַע profectus est. שִׁרְיָה lorica. r. שָׁרָה demisit, solvit.
18 חָשַׁב cogitavit, reputavit. תֶּבֶן *m.* stramen. בַּרְזֶל ferrum. רִקָּבוֹן putredo. r. רָקַב putruit. נְחוּשָׁה æs.
19 בָּרַח fugit. קֶשֶׁת arcus. קַשׁ stipula, stramen. r. קָשַׁשׁ excussit. הָפַךְ vertit. אֶבֶן lapis. קֶלַע *m.* funda.
20 תּוֹתָח ballista, lapides ballistæ. *al.* securis. *al.* gladius. r. תחח. שָׂחַק risit, lusit. רַעַשׁ commotio. r. רָעַשׁ movit se. כִּידוֹן *m.* lancea.
21 חַדּוּדִים *m. pl.* acumina. r. חָדַד acutus fuit. חֶרֶשׂ testa. r. חרש. רָפַד stravit, substravit. חָרַץ movit. *it.* præcidit. *part. Pah.* טִיט cœnum, lutum. r. טיט.
22 רָתַח fervecit. 3. *f. H.* סִיר olla. r. סור. מְצוּלָה profundum, profunditas. r. צול. מֶרְקָחָה unguentatio, pigmentum. r. רָקַח condivit.

Digitized by Google

23 אור lucere. 3.*f. H.* נָתִיב *m.* ſemita. תְּהוֹם abyſſus. שֵׂיבָה *f.* canities. *r.* שׂוּב caneſcere.
24 מָשַׁל duminatus eſt. *it.* comparavit. *inf. K.* W. r. 48. m. IV. p. 227. עָשָׂה *part. Pah.* חַת terror. *r.* חָתַת territus fuit. (25) גָּבֹהַּ altus. שַׁחַץ fera, leo. *r.* שחץ.

CAP. XLII.

2 יָדַע novit. יָכֹל potuit. 2.*f. k.* בָּצַר præcidit. 3. *ſing. f. Niph.* מְזִמָּה cogitatio, ſolertia. *r.* זָמַם cogitavit, molitus eſt.
3 אלם *N.* abſcondit. עֵצָה *f.* conſilium. *r.* יָעַץ conſuluit. הִגִּיד indicavit. בּוּן intelligere. 1.*f. H.* פלא *N.* mirabile fuit. *part. N*
4 שָׁאַל rogavit. (5) שֵׁמַע auditio. *r.* שָׁמַע audivit. עַיִן oculus. רָאָה vidit.
6 מָאַס ſprevit. נִחַם pœnituit, ſe ſolatus eſt. אֵפֶר cinis. *r.* אפר.
7 חָרָה exarſit. רֵעַ ſocius. כּוּן aptare, diſponere. *part. N.* נָכוֹן firmum, rectum.
8 פַּר juvencus. אַיִל *m.* aries. יָלַךְ ivit. עָלָה aſcendit. *H* obtulit. עוֹלָה holocauſtum. פלל *P.* פִּלֵּל judicavit, oravit. נָשָׂא tulit. נְבָלָה abjectio. *r.* נָבַל cecidit. (10) שְׁבוּת captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit. *al.* reditus. *r.* שׁוּב. מִשְׁנֶה *m.* duplum. *r.* שָׁנָה mutatus eſt.
11 נוּד vagari. *it.* condolere. 3. *pl. f. k.* W. r. 36. m. II. annot. 2. p. 147. & annot. 1. pag. 151. נחם *P.* conſolatus eſt. קְשִׂיטָה tenella pecus, agnellus, *vel* pretium agni. *al.* nummus. *r.* קשט. נֶזֶם monile, inauris. *r.* נזם.
12 Vid. cap. I. 2. ſq. אַחֲרִית poſtremum. רֵאשִׁית principium, primum. (15) מָצָא invenit. יָפֶה pulcher. נַחֲלָה hæreditas. תָּוֶךְ medium.
16 חָיָה vixit. מֵאָה centum. שָׁנָה annus. בֵּן filius. בַּת filia. *r.* בָּנָה ædificavit. דּוֹר generatio.
17 מוּת mori. 3.*f. k.* זָקֵן ſenex. שָׂבֵעַ ſatur. *r.* שָׂבַע ſatiatus fuit. יוֹם dies.

CAN-

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

CANT. CANTICORUM.
CAP. I.

1 שִׁיר *m.* canticum. *r.* שׁוּר canere.
2 נָשַׁק osculatus est. 3 *f. k.* נְשִׁיקוֹת *m.pl.* oscula. פֶּה os.
דּוֹד *m.* patruus, dilectus, amicus. *pl.* דּוֹדִים dilecti. *it.*
amores. יַיִן vinum.
3 רֵיחַ odor. *r.* ריח *H.* odoratus est. שֶׁמֶן oleum. ריק *H.*
הֵרִיק evacuavit, evaginavit. 3. *f. fut. Hoph.* עַלְמָה *f.*
puella, virgo. *r.* עלם *N.* latitavit. אָהַב amavit.
4 מָשַׁךְ traxit. *imp. k.* W. 48. m. IV. p. 227. רוּץ curre-
re 1. *pl. k. cum* ה *parag.* בּוֹא venire. 3. *præt. H.*
חֶדֶר *m.* cubiculum, conclave, penetrale. גִּיל exsulta-
re. 1. *f. H.* שָׂמַח lætus, hilaris fuit. 1. *pl. f. K.* זָכַר re-
cordatus est. 1. *f. H.* מֵישָׁרִים rectitudines. *r.* יָשַׁר re-
ctus fuit. (5) שָׁחוֹר *m.* niger. נָאוֶה *m.* נָאוָה *f.*
part. k. r. נָאָה pulchrum, decorum, amœnum fuit.
al. r. אָוָה desideravit. *part. N.* בַּת filia. *r.* בָּנָה æ-
dificavit. אֹהֶל tentorium. יְרִיעָה *f.* aulæum. *r.*
יָרַע malum esse. (6) רָאָה vidit 2. *f. k.* אֲנִי ego.
שֶׁאֲנִי quia ego. שְׁחַרְחֹרֶת nigra, subnigra. *r.* שָׁחַר de-
nigratus est. שָׁזַף intuitus est, conspexit. 3. *f. præt. k.*
חָרַר exarsit ira. 3. *m. pl. præt. N.* כֶּרֶם vinea. נָטַר cu-
stodivit, servavit. 1. *sing. præt. K.*
7 נגד *H.* indicavit. *imp. H.* רָעָה pavit. 2. *m. f. k.* אֵיכָה ubi.
רָבַץ cubuit. צָהֳרַיִם *m. d.* meridies. מָה quid, quod,
cur. עָטָה texit. *part. fœm. k.* עֵדֶר *m.* grex. חָבֵר *m.*
socius. *r.* חָבַר sociatus est.
8 יָפֶה *m.* יָפָה *f.* pulcher, a. נָשִׁים mulieres. *r.* נָשָׁה.
יָצָא exivit. *imp. k. fœm.* עָקֵב *m.* calx, calcaneus, ve-
stigium. *r.* עָקַב conculcavit, supplantavit. גְּדִי *m.*
hædus. *r.* גדה. מִשְׁכָּן *m.* habitatio, tabernaculum.
רֹעֶה pastor. (9) סוּס equus. סוּסָה *f.* equitatus.
רֶכֶב currus. *r.* רָכַב equitavit, vectus est. דָּמָה simi-
lis, assimilatus est. 1. *præt. P.* רַעְיָה *f.* amica. *r.* רָעָה
pavit.

10 נָאָה pulcher, decorus fuit. 1. *pl. præt. k. al.* אוה desideravit, desiderabilis, pulcher fuit. 1. *præt. N.* לְחִי *f.* gena, maxilla. תּוֹר *m.* terminus, ordo. *r.* תור explorare. צַוָּאר *m.* collum. *r.* צור obsidero. חֲרוּזִים *m.* torques.
11 עָשָׂה fecit. 1. *f. k.* נְקוּדָה *f.* punctum.
12 מֵסַב circuitus, accubitus. *r.* סָבַב circumdedit. נֵרְדְּ nardus. רֵיחַ odor. *r.* ריח *H.* odoratus est, olfecit.
13 צְרוֹר *m.* fasciculus, loculus. *r.* צָרַר ligavit. מוֹר *m.* myrrha. *r.* מָרַר amarus fuit. שַׁד *m.* mamma. לוּן pernoctare. 3. *m. f. H.*
14 אֶשְׁכּוֹל botrus, bacca. *r.* שָׁכַל & שָׁכֹל orbatus fuit. כֹּפֶר *m.* pix. *it.* cyprus, *arbor odorata.*
15 יוֹנָה *f.* columba. (16) נָעִים *m.* amœnus, jucundus. *r.* נָעֵם amœnus fuit. עֶרֶשׂ *f.* sponda, lectus. רַעֲנָן *m.* virens, viridis. *r.* רען *P.* רַעֲנַן viruit.
17 קוֹרָה *f.* tignum, trabs. בַּיִת domus. אֶרֶז cedrus. רָהִיט & *b. l.* רָחִיט *m.* ambulacrum, tignum. בְּרוֹת *m.* bruta. *arbor, cypresso similis,* abies.

CAP. II.

1 חֲבַצֶּלֶת *f.* rosa, lilium. שׁוּשַׁן *m.* שׁוֹשַׁנָּה *f.* lilium. *r.* ששה. עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus est.
2 חוֹחַ *m.* spina. רַעְיָה amica. *r.* רָעָה pavit. בַּת filia.
3 תַּפּוּחַ *m.* malum, pomum. עֵץ *m.* arbor, lignum. יַעַר *m.* sylva. צֵל *m.* umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. חָמַד desideravit, concupivit. 1. *præt. P.* יָשַׁב sedit. מָתוֹק *m.* dulcis, dulce. *r.* מָתַק dulcis, svavis fuit. חֵךְ *m.* palatum. *r.* חכך.
4 בוא 3. *præt. H.* דֶּגֶל vexillum. *r.* דָּגַל vexillavit, vexillum erexit. אַהֲבָה amor.
5 סָמַךְ nixus, innixus fuit. 2. *pl. imp. P.* אֲשִׁישָׁה lagena. רָפַד stravit, substravit. חָלָה ægrotavit. *part. fœm. k.*
6 שְׂמֹאל sinistra. *r.* שמל *H.* sinistravit. יָמִין dextra. *r.* ימן *H.* הֵימִין ad dextram tetendit. חָבַק amplexus fuit. 3. *fœm. f. P.* (7) שבע *N.* נִשְׁבַּע juravit. *H.* הִשְׁבִּיעַ, הִשְׁבִּיעַ jurare fecit, adjuravit. צְבִי *m.* decus,

cus, caprea. צְבִיָּה caprea. *pl.* צְבָיִים & צְבָאִים *m.* צְבָאוֹת *f.* capreæ. *r.* צָבָה intumuit. אַיָּל *m.* אַיָּלָה *f.* cervus, cerva. *pl.* אַיָּלִים & אַיָּלוֹת. שָׂדֶה ager. עוּר evigilare. *P.* excitare. 2. *f.* *H.* & 2. *pl.* *m,f.* *P.* חָפֵץ voluit. 3. *fœm. fut. k.*

8 דִּלֵּג subsiliit, insiliit. *part. P.* הַר mons. קָפַץ occlusit. *P.* subsilivit. גִּבְעָה collis.

9 דָּמָה similis est. עֹפֶר *m.* hinnulus. *r.* עפר. עָמַד stetit. כֹּתֶל *m.* paries. שגח *H.* הִשְׁגִּיחַ prospexit. *part. H.* חַלּוֹן c. fenestra. *r.* חָלַל perforatus est. צִיץ floruit, effloruit. חֲרַכִּים *m. pl.* clathri, cancelli. *r.* חרך.

10 עָנָה respondit. קוּם surgere. *imp. k. fœm.* יָלַךְ ivit. *imp. k.* (11) סְתָו hyems. *r.* סתה. עָבַר transiit. גֶּשֶׁם *m.* imber. חָלַף mutavit, immutatus fuit, præteriit, transiit.

12 נִצָּנִים *m. pl.* flores, florentia. *r.* נוץ *H.* הֵנִיץ germinavit. רָאָה 3. *pl.* *N.* זָמִיר *m.* cantus, psalmodia. *r.* זָמַר putavit. *P.* psallit, cecinit. נָגַע tetigit. *H.* הִגִּיעַ pertingere fecit, attigit, obtigit, pervenit. תּוֹר *m.* terminus, ordo. *it.* turtur. שָׁמַע audivit.

13 תְּאֵנָה *f.* ficus. חָנַט condivit aromatibus. *it.* edidit, protrusit. פַּגִּים *m. pl.* grossuli, ficus immaturæ. *r.* פגג. גֶּפֶן *f.* vitis. סְמָדַר uva prima, *quæ flore decedente apparere incipit.* נָתַן dedit. רֵיחַ odor. קוּם surgere. יָלַךְ ivit. רַעְיָה amica. יָפֶה pulcher.

14 חֲגָוִים *m. pl.* fissuræ. סֶלַע *m.* petra. סֵתֶר absconsio. *r.* סָתַר abscondit se. מַדְרֵגָה *f.* gradus, gradatio, præceps, præcipitium. רָאָה *imp. H.* מַרְאֶה *m.* aspectus, vultus. עָרֵב *m.* dulcis. *r.* עָרַב miscuit. *it.* dulce fuit. נָוֶה *m.* amœnus, pulcher. *r.* נָאָה pulchrum fuit. *al.* אָוָה desideravit. *part. N.*

15 אָחַז cepit, apprehendit. שׁוּעָל *m.* vulpes. קָטֹן parvus. חָבַל ligavit, pignoratus est, corrupit.

17 פּוּחַ afflare, adspirare. 3. *m. f. k.* נוּס fugere. צֵלֶל *m.* umbra. *r.* צָלַל. סָבַב vertit se, circumdedit. דָּמָה similis fuit. 2. *imp. k.* צְבִי caprea. עֹפֶר hinnulus. בֶּתֶר sectio, pars dissecta.

CAP.

Digitized by Google

CAP. III.

1 מִשְׁכָּב *m.* cubile. *r.* שָׁכַב cubuit. לַיִל nox. בִּקֵּשׁ quæsivit. מָצָא invenit.
2 קוּם I. *f.k.* סָבַב circuivit. I. *f. P.* עִיר urbs. *r.* עוּר evigilare. שׁוּק *m.* platea, vicus, forum. *pl.* שְׁוָקִים. רְחֹב *c.* platea. *r.* רָחַב dilatatus est.
4 כִּמְעַט parum. *r.* מָעַט parum, minutum fuit. אָחַז cepit, prehendit, hæsit, cohæsit. רָפָה remisit, remissum fuit. I. *fut. Hiph.* עָבַר transivit. בּוֹא venire. I. *præt. H.* בַּיִת domus. חֶדֶר cubiculum, conclave. הוֹרָה *f.* genitrix. *r.* הָרָה concepit. (5) Vid. cap. II, 7. עוּר evigilare. *H.* הֵעִיר excitavit.
6 עָלָה ascendit. *part. fœm. k.* מִדְבָּר desertum. תִּמְרוֹת *f. pl.* elationes, columnæ, *ad formam palmæ assurgentes.* תָּמָר palma. עָשָׁן *m.* fumus. *r.* עָשַׁן fumavit. קִטֵּר adolevit. *part. fœm. P.* מוֹר *m.* myrrha. לְבֹנָה *f.* thus. *r.* לבן. אָבָק *m.* אֲבָקָה *f.* pulvis, pulvisculus. *r.* אבק. רֹכֵל *m.* negotiator, mercator, aromatarius.
7 מִטָּה *f.* lectus. *r.* נָטָה inclinavit. גִּבּוֹר validus, heros.
8 כֹּל omnis. אָחַז cepit. *part. Paul.* חֶרֶב gladius. לָמַד didicit. *part. Pyh.* מִלְחָמָה bellum. יָרֵךְ *f.* femur. פַּחַד *m.* pavor. *r.* פָּחַד pavit, metuit. לַיִל nox.
9 אַפִּרְיוֹן *m.* thronus, thalamus. *r.* פָּרָה fructuosus fuit.
10 עַמּוּד *m.* columna, statua. כֶּסֶף argentum. רְפִידָה *f.* stratum, pavimentum, fulcrum. *r.* רָפַד stravit. זָהָב aurum. מֶרְכָּב *m.* sedile, ephippium. אַרְגָּמָן *m.* purpura, purpureum. *r.* ארג. תָּוֶךְ medium. רָצַף stravit. *part. Paul.* (11) יָצָא *imp. k.* רָאָה *imp. k.* עֲטָרָה *f.* corona. עָטַר circumcinxit. חֲתֻנָּה *f.* desponsatio, sponsalia. *r.* חתן *Hithp.* affinitatem iniit. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus fuit.

CAP. IV.

1 יָפֶה pulcher. רַעְיָה amica. עַיִן oculus. יוֹנָה columba. עַד usque ad. מִבַּעַד inter, intra, circa.
צַמָּה

צַמָּה *f.* coma, crinis. שֵׂעָר horror, pilus. *r.* שָׂעַר horruit. עֵדֶר grex. *r.* עָדַר ordinavit. עֵז *f.* capra. *r.* עָזַז corroboratus est. גָּלַשׁ detondit, deglabravit. *al.* ascendit. *al.* saltavit *al.* pilum aluit. *al.* aquatum ivit.
2 שֵׁן *m.* dens. *r.* שָׁנַן acuit. קָצַב præcidit, totondit. *part. Paul.* עָלָה adscendit. רַחְצָה *f.* lavacrum, abluitio. *r.* רָחַץ lavit. תָּאַם gemellos peperit. *part. pl. fœm. H.* מַתְאִימוֹת gemelliparæ. תְּאֹמִים *m. pl.* gemelli. שַׁכֻּל *m.* orbatus, abortiens.
3 חוּט *m.* filum, funiculus. שָׁנִי coccineum, dibaphum. שָׂפָה *f.* labium. מִדְבָּר desertum. *b.l.* eloquium. *r.* דָּבַר. פֶּלַח *m.* fragmentum, frustum. רִמּוֹן *m.* malum punicum, malogranatum. רַקָּה *f.* tempus, *pars capitis.*
4 מִגְדָּל *m.* turris. *r.* גָּדַל magnum est. צַוָּאר *m.* collum. *r.* צוּר obsidere. בָּנָה ædificavit. *part. Paul.* W r. 33. p. 130. תַּלְפִּיּוֹת *f. pl.* armaria. ex תָּלָה & פִּיּוֹת *composita vox*, eminentia *quasi* tumulus adspectuum, *ex* תֵּל tumulus & פֶּה os. *i. e.* tumulus excelsus. תָּלָה suspendit. *part. Paul.* מָגֵן clypeus, scutum. *r.* גָּנַן protexit. שְׁלָטִים *m. pl.* scuta, umbones. *r.* שָׁלַט dominatus est.
5 שַׁד *m.* mamma. עֹפֶר *m.* hinnulus.
6 פּוּחַ afflare, adspirare. 3. *m. f. k.* נוּס fugere. צֵלֶל *m.* umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. יָלַךְ ivit. מוֹר myrrha. גִּבְעָה collis. לְבוֹנָה thus.
7 מוּם *m.* macula, vitium. (8) כַּלָּה sponsa. שׁוּר cantare, canere. *H.* prospicere, contemplari. 2. *fœm. f. k.* מָעוֹן *m.* מְעוֹנָה *f.* habitaculum. *r.* עוּן. אֲרִי *m.* leo. *pl.* אֲרָיִים leones & אֲרָיוֹת leænæ. הַר, הָרָר *m.* mons. נָמֵר *m.* pardus.
9 לבב *N.* נִלְבַּב cordatus factus fuit. עֲנָק *m.* torques. צַוְּרוֹן *m.* collum. *r.* צוּר. (10) יָפָה pulcher fuit. אָחוֹת soror. שֶׁמֶן oleum, pinguedo. *r.* שָׁמַן pinguis fuit. בֶּשֶׂם & בֹּשֶׂם aroma odoratum.
11 נֹפֶת *f.* destillatio. *it.* favus. *r.* נוּף stillare, adspergere. נָטַף stillavit, destillavit. 3. *fœm. f. k.* שָׂפָה *f.* labium. דְּבַשׁ *m.* mel. חָלָב lac. לָשׁוֹן *c.* lingua. רֵיחַ odor. שַׂלְמָה *f.* vestis.

נעל

Digitized by Google

12 נָעַל clausit, pessulum obdidit. *part. Paal.* גַּל cumulus, acervus. *al.* scaturigo, *sed hæc significatio dubia. r.* גָּלַל volvit, devolvit. מַעְיָן *m.* fons. עַיִן fons, oculus. חָתַם signavit, obsignavit. *part. Pah.*

13 שֶׁלַח *m.* missile. *pl.* propagines. פַּרְדֵּס *m.* paradisus. *it.* sylva, saltus. רִמּוֹן *m.* malogranatum. פְּרִי fructus. מֶגֶד *m.* pretiosum, res pretiosa. *it.* aroma. כֹּפֶר *m.* pagus, vicus. *plur.* כְּפָרִים cypri. נֵרְדְּ nardus.

14 כַּרְכֹּם *m.* crocus. קָנֶה *m.* canna, calamus, arundo. *r.* קָנָה comparavit, possedit. קִנָּמוֹן *m.* cinnamomum. אֲהָלִים & אֲהָלוֹת santali *arbores; aliis est genus aromatis, communiter* aloe.

15 גַּן hortus. *r.* גָּנַן protexit. בְּאֵר *f.* puteus. נֹזְלִים fluentes, vel rivuli. *r.* נָזַל fluxit.

16 עוּר expergisci. *P.* excitare. 2. *fœm. imp. k.* צָפוֹן *f.* septentrio. *r.* צָפַן abscondit. תֵּימָן *m. h. l. fœm.* auster, ventus australis. *r.* ימן *H.* הֵימִין ad dextram tetendit.

CAP. V.

1 אָרָה carpsit, decerpsit. 1. *præt. K.* דְּבַשׁ mel. יַעַר sylva. *it.* favus. שָׁתָה bibit. רֵעַ *m.* socius, amicus. *r.* רָעָה pavit. שָׁכַר inebriatus est.

2 יָשֵׁן *m.* dormiens. *r.* יָשַׁן dormivit. עֵר *m.* vigilans, vigil. *r.* עוּר vigilare. דָּפַק pulsavit. *part. k.* פָּתַח aperuit. אָחוֹת soror. רַעְיָה *f.* amica. יוֹנָה columba. תָּם *m.* תַּמָּה *f.* perfectus, a. *r.* תָּמַם. מָלֵא plenus fuit. טַל *m.* ros. *r.* טָלַל obtexit. קְוֻצּוֹת *f* capilli, cincinni. *r.* קוּץ tædere. רְסִיסִים *m. pl.* conspersiones, guttæ, fragmenta, scissuræ. *r.* רָסַס aspersit.

3 פָּשַׁט exuit, spoliavit. כֻּתֹּנֶת *f.* tunica. אֵיךְ & *cum* ה *parag. geminato* כ, אֵיכָכָה quomodo? לָבַשׁ induit. רָחַץ lavit. רֶגֶל pes. טִנֵּף *P.* inquinavit. 1. *f. P.*

4 חוֹר foramen, caverna. *r.* חרר. מֵעַיִם *m. dual.* viscera. *r.* מעה. הָמָה tumultuatus, conturbatus est, tremuit.

קוּם

5 קוּם surgere. נָטַף stillavit. אֶצְבַּע *f.* digitus. *r.* צָבַע tinxit. מוֹר myrrha. עָבַר transiit. כַּף *f.* curvatura, cavum. *pl.* כַּפּוֹת spathæ. *r.* כָּפַף curvavit. מַנְעוּל *m.* pessulus, sera. *r.* נָעַל clausit.

6 חָמַק discessit, subduxit se. בִּקֵּשׁ quæsivit. מָצָא invenit. עָנָה respondit. (7) נכה *H.* percussit. פָּצַע vulneravit. נָשָׂא tulit, abstulit. רְדִיד *m.* carbasus, pallium muliebre, peplum. נגד *H.* הִגִּיד indicavit. חוֹמָה *f.* murus. *r.* חמה.

8 חָלָה ægrotavit. (9) כֹּה & כָּכָה sic, ita.

10 צַח *m.* candidus, nitidus, serenus. *r.* צָחַח candidum, serenum fuit. אָדוֹם *m.* ruber, rubicundus. *r.* אָדַם splenduit, rubuit. דָּגַל vexillum erexit. *part. Pah.* דָּגוּל vexillifer, vexillatus. ornatus, elatus. רְבָבָה *f.* myrias. *r.* רָבַב multum est.

11 כֶּתֶם *m.* aurum insigne. פָּז *m.* aurum solidum. *r.* פָּזַז consolidatus, roboratus est. קְוֻצּוֹת capilli, antiæ. *r.* קָצַץ. תַּלְתַּלִּים *m. pl.* crispaturæ capillorum. LXX ἐλάται elatæ palmarum. *r.* תָּלַל aggeravit. שָׁחוֹר *m.* niger. עֹרֵב *m.* corvus. *r.* עָרַב.

12 עַיִן oculus. יוֹנָה *f.* columba. אָפִיק *f.* fortis, torrens, alveus. *r.* אפק *Hitbp.* confirmavit. רָחַץ lavit. יָשַׁב sedit. מְלֵאת *f.* plenitudo. *r.* מָלֵא plenus fuit.

13 לְחִי *f.* gena, maxilla. *r.* לחה. עֲרוּגָה *f.* areola. מִגְדָּל *m.* turris. *r.* גָּדַל magnum est. מֶרְקָחָה *f.* unguentum, conditura, pigmentum. *r.* רָקַח condivit. שָׂפָה labium. שׁוֹשַׁן lilium. עוֹבֵר transiens, *sc.* negotiator.

14 גָּלִיל *m.* limen. *pl.* גְּלִילִים orbes versatiles. *r.* גָּלַל volvit. מָלֵא plenus fuit. *part. Pyh.* תַּרְשִׁישׁ *m.* Beryllus thalassius, sive marinus, *lapis pretiosus: est & nomen maris & urbis maritimæ* מֵעִים viscera. עֶשֶׁת *m.* nitor, splendor. שֵׁן *m.* dens, ebur. עָלַף texit. *Pyh.* סַפִּיר *m.* sapphirus.

15 שׁוֹק *f.* armus, crus. עַמּוּד *m.* columna. שַׁיִשׁ, שֵׁשׁ *m.* marmor. יָסַד fundavit. *part. Pyh.* אֶדֶן *m.* stylobates, basis. פָּז *m.* aurum solidum, obryzum. *r.* פָּזַז consolidatus, corroboratus est. בָּחַר elegit. אֶרֶז cedrus.

חך

Digitized by Google

16 חֵךְ *m.* palatum. מַמְתַּקִּים *m. pl.* dulcedines. *r.* מָתַק dulce eſt. מַחְמָד *m.* deſiderium. רֵעַ ſocius. *r.* רָעָה.

CAP. VI.

1 אָנָה quo. הָלַךְ ivit. פָּנָה reſpexit. בִּקֵּשׁ quæſivit.
2 דּוֹד patruus, amicus. יָרַד deſcendit. גַּן hortus.
עֲרוּגָה *f.* areola. *r.* עָרַג anhelavit, deſideravit.
בּוֹשֶׂם aroma. רָעָה pavit. לָקַט collegit. שׁוֹשַׁן lilium. (4) אָיֹם *m.* אֲיֻמָּה *f.* formidabilis.
דָּגַל vexillum erexit. *part. N.*
5 סָבַב circuivit, vertit, avertit. רָהַב corroboravit, extulit ſe. שֵׂעָר *m.* pilus. עֵדֶר grex. עֵז capra.
גָּלַשׁ detondit, deglabravit.
6 שֵׁן *m.* dens. רָחֵל *f.* ovis. עָלָה adſcendit. רַחְצָה *f.* lavacrum. מַתְאִימוֹת gemelliparæ. *r.* תָּאַם gemellos peperit. שַׁכֻּלָה *f.* orba, abortiens. *r.* שָׁכַל orbatus eſt. (7) פֶּלַח *m.* fragmentum, fruſtum. *r.* פָּלַח diſſecuit. רַקָּה *f.* tempus, *pars capitis.* צַמָּה *f.* capillus, coma.
8 מַלְכָּה regina. פִּילֶגֶשׁ concubina. עַלְמָה *f.* puella, virgo. מִסְפָּר numerus.
9 יוֹנָה *f.* columba. תָּם integer, perfectus. בַּר purus. *r.* בָּרַר purificavit. יוֹלֶדֶת genetrix. *r.* יָלַד. אָשַׁר inceſſit. *P.* felicem prædicavit. הָלַל inſanivit. *P.* laudavit.
10 שקף *N.* נִשְׁקַף ſpectavit, reſpexit. שַׁחַר *m.* aurora. *r.* שָׁחַר denigratus eſt. לְבָנָה *f.* luna. *r.* לָבַן lateres formavit. *H.* albuit. חַמָּה *f.* calor, ſol. *r.* חָמַם calefactus fuit. דָּגַל vexillum erexit. *N.* vexillatus fuit.
11 גַּנָּה & גִּנָּה *f.* hortus. אֱגוֹז *m.* nux. רָאָה vidit. *inf. K.* אֵב *m.* viror, virens. *r.* אָבַב. נַחַל *m.* vallis. *it.* torrens. *r.* נָחַל poſſedit. פָּרַח floruit, effloruit. נוץ *H.* הֵנֵץ germinavit, effloruit. 3. *pl. præt. H.*
12 יָדַע ſcivit. שׂוּם ponere. מֶרְכָּבָה *f.* currus. *r.* רָכַב equitavit. עַם populus. נָדִיב *m.* voluntarius, ſpontaneus.

CAP.

CAP. VII.

1 שוב reverti. *imp.k.* חָזָה vidit. 1.*pl.f.k.* מְחוֹלָה *f.* chorus. *r.* חָלַל. מַחֲנֶה *c.* castra. *r.* חָנָה castra metatus est. (2) יָפָה pulcher fuit. פְּעָמִים *m. pl.* incessus, gressus, pedes. *r.* פעם. נַעַל *m.* calceus. חַמּוּק ambitus, circumductus יָרֵךְ *m.* femur. חֲלִי *m.* ornamentum, monile. *pl.* חֲלָאִים ornamenta. *r.* חָלָה. מַעֲשֶׂה opus. יָד manus. אָמָּן *al.* אָמָן *m.* artifex. *r.* אָמַן nutrivit. (3) שֹׁרֶר umbilicus. אַגָּן crater. סַהַר *m.* rotunditas. חָסֵר defuit. מֶזֶג *m.* mixtio, potus infusus & mixtus. *r.* מָזַג miscuit, diluit. בֶּטֶן *f.* venter, uterus. עֲרֵמָה *f.* acervus. חִטָּה *f.* triticum. *r.* חָנַט balsamavit, protulit grossulos. סוּג avertere se, retrocedere. *part. Pah.* סוּג aversus. *chald.* סוּגָה septus.

4 שַׁד mamma. עֹפֶר hinnulus. תֹּאם gemellus. צְבִי *m.* צְבִיָּה *f.* capra. (5) צַוָּאר collum. מִגְדָּל turris. בְּרֵכָה *f.* piscina. *r.* בָּרַךְ benedixit. שַׁעַר porta. רַב multus, magnus. אַף facies. צָפָה speculavit, spectavit. (6) דַּלָּה *f.* peniculamentum, vitta, coma. *r.* דָּלַל exhaustus est. אַרְגָּמָן *m.* purpureum. *r.* אָרַג texuit. אָסַר ligavit. רְהָטִים *m. pl.* ambulacra. (7) יָפָה pulcher fuit. נָעֵם amœnum, jucundum fuit. 2 *fœm. præt. K.* תַּעֲנוּג *m.* oblectatio *r.* ענג *Pyh.* עֻנַּג deliciatus est.

8 קוֹמָה *f.* statura, altitudo. *r.* קוּם surgere. דָּמָה similis, assimilatus est. תָּמָר *m.* palma. אֶשְׁכּוֹל *m.* botrus, bacca. (9) אָחַז apprehendit. 1.*f.k.*W.r.30.p.103. סַנְסִן *m.* ramus, palmes. גֶּפֶן vitis. רֵיחַ odor. תַּפּוּחַ malus, pomum.

10 חֵךְ *m.* palatum. מֵישָׁרִים *m. pl.* rectitudines, recta. דָּבַר locutus est. שָׂפָה labium. יָשֵׁן dormiens. *r.* יָשַׁן dormivit. (11) תְּשׁוּקָה *f.* appetitus. desiderium. *r.* שוק *P.* שׁוֹקֵק appetivit.

12 יָצָא exivit. 1.*f.k.* שָׂדֶה ager. לוּן pernoctare. 1.*f.H.* כָּפָר *m.* pagus, villa. (13) שכם *H.* הִשְׁכִּים matutinavit, diluculavit. 1.*pl.f.H.* כֶּרֶם *m.* vinea. פָּרַח

Mmm effloruit-

efflorúit, pullulavit. פָּתַח aperuit. סְמָדַר uva prima, parva. נוץ *H.* הֵנֵיץ germinavit, effloruit. 3. *pl. præt. H.* רִמּוֹן malogranatum. נָתַן dedit.
14 דּוּדָאִים mandragoræ. *al.* lilia &c. פֶּתַח ostium, janua. מֶגֶד aroma. חָדָשׁ *m.* novus. *r.* חָדַשׁ innovavit. יָשָׁן *m.* vetus. צָפַן abscondit, reposuit.

CAP. VIII.

1 נָתַן dedit. 3. *f. k.* אָח frater. יָנַק suxit. שַׁד mamma. מָצָא invenit. נָשַׁק osculatus, deosculatus est. בּוּז spernere. 3. *pl. f. k.*

2 נָהַג duxit. 1. *f. k.* בּוֹא venire. 1. *f. H.* לָמַד didicit. *P.* docuit. שׁקה *H.* potavit, bibendum tradidit. רֶקַח *m.* conditura. *r.* רָקַח condivit. עָסִיס *m.* succus, mustum. *r.* עָסַס calcavit, conculcavit. רִמּוֹן granatum.

3 שְׂמֹאל sinistra. יָמִין dextra. חָבַק amplexatus fuit. 3. *f. fut. P.*

4 שׁבע *N.* juravit. *H.* adjuravit. עוּר evigilare. *H.* excitare. 2. *f. H.* & 2. *f. P.* חָפֵץ voluit.

5 רפק *Hithp.* associavit, adjunxit. חָבַל pigneratus est. *P.* חִבֵּל corrupit. *it.* parturivit, enixus est.

6 שׂוּם ponere. חוֹתָם *m.* sigillum. *r.* חָתַם signavit. זְרוֹעַ brachium. *it.* robur. *r.* זָרַע seminavit. עַז *m.* עַזָּה *f.* robustus, fortis, valens. *r.* עָזַז roboravit. קָשָׁה durus, difficilis fuit. קִנְאָה *f.* zelus, invidia. רֶשֶׁף *m.* pruna ignita, scintilla. שַׁלְהֶבֶת *f.* flamma. *r.* להב. שַׁלְהֶבֶת־יָהּ flamma Dei.

7 רַב multus. יָכֹל potuit. 3. *f. K.* כָּבָה extinctus est. *inf. P.* נָהָר fluvius. שָׁטַף exundavit, præceps fuit, immergendo abluit. הוֹן *m.* substantia, opes. בּוּז spernere.

8 אָחוֹת soror. קָטָן parvus. שַׁד mamma. עָשָׂה *inf. k.* דָּבַר locutus est. 3. *f. Pyh.*

9 חוֹמָה *f.* murus. *r.* חמה. בָּנָה ædificavit. טִירָה *f.* palatium, castellum, arx. דֶּלֶת *f.* ostium, janua. צור ligare. *it.* obsidere. לוּחַ tabula. אֶרֶז *m.* cedrus.

10 מִגְדָּל turris. מָצָא *part. fœm. K.* שָׁלוֹם pax.

נטר

11 נָטַר custodivit, servavit, asservavit. פְּרִי fructus.

12 מֵאָה centum. (13) יָשַׁב habitavit. *part. k.* גַּן hortus. חָבֵר socius. קָשַׁב auscultavit. *part. H.* קוֹל vox. שָׁמַע audivit.

14 בָּרַח fugit, aufugit. דָּמָה similis fuit. צְבִי capra. עֹפֶר hinnulus. אַיָּל cervus. הַר mons. בֶּשֶׂם aroma.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

RUTH. CAP. I.

1 יוֹם dies. שָׁפַט judicavit. *inf. k.* רָעָב *m.* fames. *r.* רָעֵב esurivit. הָלַךְ ivit. 3. *f. k.* גור peregrinari. שָׂדֶה ager. אִשָּׁה mulier. (3) מות mori. 3. *f. k.* שָׁאַר reliquus est. 3. *f. N.*

4 נָשָׂא tulit, sumsit. 3. *f. k.* נָשִׁים uxores. יָשַׁב habitavit. 3. *f. k.* עֶשֶׂר decem. כְּעֶשֶׂר circiter decem. *r.* עָשַׂר decimavit. שָׁנָה annus.

5 יֶלֶד puer. *r.* יָלַד genuit, peperit. (6) קום surgere. 3. *fœm. f. k.* כַּלָּה sponsa, nurus, socrus. שוב reverti. 3. *fœm. f. k.* נָתַן dedit. *inf. k.*

7 יָצָא 3. *fœm. f. k.* מָקוֹם locus. הָלַךְ 3. *fœm. f. k.*

8 אָמַר 3. *f. k.* הָלַךְ *imp. k.* שוב *imp. k.* עָשָׂה fecit. 3. *f. k.* מֵת mortuus. (9) מָצָא invenit. מְנוּחָה quies. *r.* נוּחַ quiescere. נָשַׁק osculatus est. 3. *fœm. f. k.* נָשָׂא tulit, sustulit. 3. *fœm. f. k.* קוֹל vox. בָּכָה flevit. (10) שוב *pl. f. k.*

11 מֵעִים *m.* viscera. אֱנוֹשׁ homo. אֲנָשִׁים viri.

12 זָקֵן senex fuit, senex factus est. הָיָה *inf. k.* תִּקְוָה *f.* expectatio, spes. *r.* קָוָה expectavit. לַיִל nox. יָלַד peperit. (13) לָהֵן quamobrem, nisi, præ, propterea. שָׂבַר speravit, expectavit. עגן *N.* נֶעֱגַן moratus est, distulit. 3. *fœm. f. N.* מַר amarum, amaritudo. *r.* מָרַר amarus fuit. (14) נָשָׂא tulit. בָּכָה flevit. נָשַׁק osculatus est. חָמוֹת *f.* socrus. דָּבַק adhæsit.

15 יְבָמָה *f.* glos, fratria. *r.* יָבַם leviri & affinis jus & officia præstitit.

16 פָּגַע occurrit. 2. *fœm. imp. k.* לון pernoctare. 2. *fœm. f. H.*

17 קָבַר sepelivit. 1. *fut. N.* יָסַף addidit. 3. *sing. m. f. H.* פָּרַד sepa-

separavit, disjunxit. (18) רָאָה vidit. 3. *fœm. f. k.* אָמַץ robustus, fortis fuit. *part. fœm. Hitbp.* לֶכֶת *inf. k.* חָדַל cessavit, desiit. (19) הוּם turbare, divexare. 3. *fut. Niph.* (20) מָרַר amarus fuit. הֵמַר *H.* amarum fecit. שַׁדַּי *m.* omnipotens.

21 מָלֵא *m.* plenus. *r.* מָלֵא plenus fuit. רֵיקָם inaniter. *it.* vacuus. *r.* ריק *H.* הֵרִיק evacuavit. עָנָה respondit. *it.* afflixit. רוע malum esse. *H.* הֵרַע malum fecit. (22) תְּחִלָּה *f.* initium, principium. *r.* חָלַל. קָצִיר *m.* messis. שְׂעֹרָה *f.* hordeum. *r.* שָׂעַר horruit, horripilavit.

CAP. II.

1 מוֹדַע *m.* affinis, cognatus. *r.* יָדַע scivit. גִּבּוֹר *m.* potens, fortis. *r.* גָּבַר valuit. חַיִל robur, virtus, opulentia. מִשְׁפָּחָה *f.* familia.

2 לָקַט legit, collegit. 1 *f. P.* שִׁבֹּלֶת *f.* spica. *pl. fœm.* שִׁבֳּלִים. מָצָא invenit. חֵן *m.* gratia, favor. *r.* חָנַן gratiosus fuit. בַּת *f.* filia.

3 קָצַר abbreviavit, messuit. *part.* קֹצֵר metens, messor. קָרָה evenit, obvenit. 3. *m. f. k.* מִקְרֶה *m.* casus, eventus. חֶלְקָה *f.* pars, portio.

4 בָּרַךְ genu flexit, benedixit. 3. *m. f. P.*

5 נַעַר *m.* puer. נַעֲרָה *f.* puella. יצב *N.* stetit. *H.* statuit. *part. N.* (7) אָסַף collegit. עֹמֶר *m.* Gomer. *it.* manipulus. *pl.* הָעֳמָרִים manipuli *cum* ה *emph. excluso per* ב. *r.* עָמַר *Piel.* manipulos fecit. *r.* עָמַד stetit. אָז tunc. עַתָּה nunc. יָשַׁב sedit. *inf. k.* מְעַט parum, exiguum. (8) עָבַר transiit. 2. *fœm. f. k.* כֹּה sic, ita. דָּבַק adhæsit.

9 צִוָּה præcepit. נָגַע tetigit. *inf. k.* צָמֵא sitivit. 2. *f. f. præt. k.* כְּלִי *m.* vas. שָׁתָה bibit. שָׁאַב hausit.

10 נָפַל cecidit. 3. *fœm. f. k.* שָׁחָה abjecit, incurvavit se. *Hitbp.* הִשְׁתַּחֲוָה. נָכַר alienus fuit. *Hiph.* agnovit. נָכְרִי *m.* נָכְרִיָּה *f.* extraneus, alienigena.

11 חָמוֹת *f.* socrus. עָזַב deseruit. מוֹלֶדֶת nativitas. *r.* יָלַד peperit. תְּמוֹל heri. שִׁלְשׁוֹם nudius tertius, antea.

12 שָׁלֵם integer fuit, salutavit. *Piel.* perfecit. *it.* retribuit.

עֶבֶל

בֹּעַל *m.* opus. מַשְׂכֹּרֶת *f.* merces. שָׁלֵם *m.* integrum, perfectum. חָסָה confugit, recepit se ad aliquem, confisus est. *inf. k.* כָּנָף *c.* ala.

13 נָחַם *N.* pœnituit. *P.* consolatus est. שִׁפְחָה *f.* ancilla.

14 נָגַשׁ accessit, appropinquavit. 2. *fœm. imp. k.* עֵת tempus. אֹכֶל *m.* cibus, esca. הֲלוֹם huc, hic. טָבַל tinxit, intinxit, demersit. פַּת *m.* frustum, buccella, portio. *r.* פָּתַת fregit. חֹמֶץ *m.* acetum, vinum fermentatum. *r.* חָמֵץ fermentatus fuit. צַד *m.* latus, *r.* צדד. צָבַט porrexit. קָלִי & קָלִיא *m.* tostum, tosta arista. *r.* קָלָה torrefecit. שָׂבַע satiatus est. יתר *H.* הוֹתִיר reliquit, residuum fecit. 3. *f. f. H.*

15 לָקַט collegit. כלם *N.* נִכְלַם erubuit, rubore affectus est. *H.* הִכְלִים pudefecit. 2. *pl. f. H.*

16 שָׁלַל spoliavit, deprædatus est, excussit. צֶבֶת *m.* manipulus, fasciculus. עָזַב reliquit. גָּעַר increpavit, objurgavit. (17) עֶרֶב vespera. חָבַט excussit, decussit. שְׂעֹרָה *f.* hordeum.

18 נָשָׂא sustulit. עִיר urbs. שָׂבָע, שֹׂבַע & שָׂבְעָה *f.* saturitas. (19) אֵיפֹה ubi. אָנָה usque, quod, ubi. עָשָׂה fecit, operatus est. נָכַר alienus fuit. *H.* cognovit. *part. H.* נגד *H.* הִגִּיד indicavit.

20 כַּלָּה *f.* nurus, sponsa. בָּרַךְ benedixit. עָזַב reliquit. חֶסֶד gratia. חַי vivens. מֵת mortuus. קָרוֹב *m.* propinquus. גָּאַל redemit. *part. k.*

21 דָּבַק adhæsit, associavit se. כָּלָה absolutus est. קָצִיר messis. *r.* קָצַר abbreviatus est, messuit.

22 פָּגַע occurrit, obviam venit.

23 חִטָּה *f.* triticum. *r.* חָנַט condivit. יָשַׁב sedit.

CAP. III.

1 בִּקֵּשׁ quæsivit. 1. *f. k.* מָנוֹחַ *m.* quies. *r.* נוּחַ quiescere. יָטַב benefuit. 3. *f. k.* (2) מוֹדַעַת *f.* cognatio, affinitas. *r.* יָדַע. נַעֲרָה puella. זָרָה ventilavit. גֹּרֶן *f.* area. שְׂעֹרָה *f.* hordeum. (3) רָחַץ lavit. סוּךְ ungere. 2. *fœm. pret. k.* שׂוּם ponere. שִׂמְלָה *f.* vestis.

Digitized by Google

יָרַד descendit. כַּלּוֹת consumtus, absolutus est. *inf. P.* אָכַל comedit. שְׁתוֹת bibit. *inf. K.*
4 שָׁכַב cubuit. גִּלָּה migravit. *it.* revelavit, retexit. 2. *fœm. præt. P.* מַרְגְּלוֹת *f. pl.* pedalia, tegumenta pedum. נגד *H.* indicavit. 3. *f. H.* עָשָׂה fecit. 2. *f. k.* & v. 5. 1. *f. k.* (6) צִוָּה præcepit. חָמוֹת socrus.
7 קָצֶה *m.* finis, extremum. עֲרֵמָה *f.* acervus. לָט *m.* absconsio. *r.* לוט abscondere.
8 חֲצִי *m.* dimidium, medium. *r.* חָצָה dimidiavit. חָרַד tremuit, perterritus est. 3. *m. f. k.* לָפַת inclinavit, contraxit, complexus fuit. 3. *f. N.* שָׁכַב *part. K.*
9 אָמָה *f.* ancilla. פָּרַשׂ pandit, expandit. כָּנָף *c.* ala. גֹּאֵל *m.* redemtor, vindex, consanguineus. *r.* גָּאַל redemit, vindicavit.
10 יָטַב bonum est. 2. *fœm. præt. H.* חֶסֶד *m.* benignitas. אַחֲרוֹן *m.* posterior. יָלַךְ ivit. *inf. k.* בָּחוּר *m.* electus, juvenis. דַּל *m.* tenuis, attenuatus. *it.* pauper. *r.* דָּלַל attenuatus est. עָשִׁיר *m.* dives. *r.* עָשַׁר ditatus est.
11 שַׁעַר *m.* porta. אִשָּׁה, אֵשֶׁת fœmina. חַיִל *m.* virtus, robur. (12) אָמְנָם vere. קָרוֹב *m.* propinquus.
13 לוּן pernoctare. *imp. fœm. H.* חָפֵץ voluit. 3. *m. f. k.* שָׁכַב cubuit. בֹּקֶר *m.* mane.
14 טֶרֶם nondum. *al.* antequam. נָכַר alienus fuit. *H.* agnovit. רֵעַ socius. *r.* רָעָה pavit. גֹּרֶן area.
15 יָהַב dedit. 2. *fœm. imp. K.* מִטְפַּחַת ventale, peplum. אָחַז cepit, prehendit, apprehendit. 2. *fœm. imp.* & 2. *f. k.* מָדַד mensus, emensus est. 3. *f. k.* שׁוּת ponere. 3. *f. H.* (18) יָשַׁב sedit, consedit. *imp. k.* אֵיךְ quomodo. נָפַל cecidit. 3. *f. k.* שָׁקַט quievit. כָּלָה consumtus est. *P.* absolvit.

CAP. IV.

1 עָלָה ascendit. שַׁעַר porta. יָשַׁב sedit. 3. *m. f. k.* & seq. 2. *imp.* עָבַר transiit. סוּר recedere, accedere. פֹּה hic. פְּלֹנִי ploni. *nomen innominati, cujus proprium nomen reticetur,* hic *vel* ille, talis *vel* talis.

Digitized by Google

lis. *r.* פלה N.[נִפְלָה] ſeggregatus fuit. אַלְמֹנִי almoni, *nomen eiusdem ſignificationis.* סור recedere.
2 זָקֵן *m.* ſenex. (3) גֹּאֵל *m.* redemtor, conſanguineus. חֶלְקָה *f.* portio, pars. שָׂדֶה *m.* ager. מָכַר mercatus eſt, vendidit. שׁוּב reverti.
4 גָּלָה revelavit. *it.* migravit. אֹזֶן *f.* auris. קָנָה acquiſivit, emit. 2. *m. imp. k.* נֶגֶד coram. נגד *H.* indicavit. יָדַע ſcivit. זוּלָת præter, excepto. *r.* זולת. אַחַר poſt.
5 קְנֹה *inf. k.* קוּם ſurgere. *inf. H.* ſuſcitare. נַחֲלָה poſſeſſio, hæreditas. *r.* נָחַל poſſedit.
6 יָכֹל potuit. 1. *f. k.* גָּאַל remedit, vindicavit. פֶּן ne forte. שָׁחַת perdidit, corrupit. 1. *f. H.*
7 לְפָנִים antea, olim. גְּאֻלָּה *f.* redemtio, jus redemturæ. תְּמוּרָה *f.* commutatio, permutatio. *r.* מור *H.* הֵמִיר mutavit. קַיֵּם ſurgere, ſtare *inf. Piel.* שָׁלַף exuit, extraxit. נַעַל *m.* calceus. תְּעוּדָה *f.* teſtimonium. *r.* עוד *H.* הֵעִיד teſtatus eſt.
9 עֵד *m.* teſtis. (10) כָּרַת cecidit, exſcidit, ſuccidit. 3. *f. N.* (11) בָּנָה ædificavit. שְׁתַּיִם duo, bini. *r.* שָׁנָה iteravit. חַיִל *m.* robur, virtus, ſtrenuitas.
12 זֶרַע *m.* ſemen. (13) הֵרָיוֹן *m.* conceptio. *r.* הָרָה concepit.
14 נָשִׁים *f. pl.* mulieres. שָׁבַת quievit.
15 שׁוּב reverti, redire. *part. H.* כּוּל capere. *inf. P.* שֵׂיב *m.* שֵׂיבָה *f.* ſenium. *r.* שׂוּב caneſcere. כַּלָּה *f.* nurus. אָהַב amavit. (16) שׁוּת ponere. 3. *f. H.* חֵיק *m.* ſinus. אָמַן nutrivit. *part. k.* אֹמֶנֶת nutrix.
17 שָׁכֵן habitator, vicinus. שְׁכֵנָה *f.* vicina. *r.* שָׁכַן habitavit.
18 תּוֹלְדוֹת *f. pl.* generationes. *r.* יָלַד genuit. *præt. H.*

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

LIBER THRENORUM.

CAP. I.

1 אֵיכָה quomodo. יָשַׁב ſedit. בָּדָד ſolitarius. *r.* בָּדַד ſolitarius fuit. רַב *m.* רַבָּה *f.* multus, a. *r.* רָבַב multum fuit. אַלְמָן *m.* viduus. אַלְמָנָה *f.* vidua. *r.* אלם

Digitized by Google

אלם N. נֶאֱלַם litigatus fuit. it. obmutuit. גּוֹי gens,
natio. שָׂרָה principem se gessit. מְדִינָה f. provincia,
jurisdictio. r. דּוּן judicare. מַס tributum. r. מָסַס
liquefactus, dissolutus est.
2 בָּכָה flevit. לַיִל nox. דִּמְעָה f. lacryma. לְחִי gena,
maxilla. נחם P. solatus est. part. P. אָהַב dilexit,
amavit. רֵעַ socius בָּגַד prævaricatus est, perfide
egit. אוֹיֵב m. inimicus. r. אָיַב odit.
3 גָּלָה migravit. עֳנִי & עֹנִי m. afflictio. r. עָנָה affli-
xit. it. respondit. רוֹב m. magnitudo, multitudo. r. רָבַב.
עֲבֹדָה f. servitus. r. עָבַד servivit. מָנוֹחַ m. quies.
r. נוּחַ. רָדַף persecutus est. נשג Hiph. הִשִּׂיג at-
tigit, assecutus est. מֵצַר m. angustia. r. צָרַר liga-
vit. (4) דֶּרֶךְ via. אָבֵל m. lugens. r. אָבַל
luxit. מוֹעֵד tempus statutum, festum, conventus so-
lennis. r. יָעַד condixit, constituit. שֹׁמֵם m. deso-
lans, desolatio. r. שָׁמֵם desolatus est. כֹּהֵן sacerdos.
אנח N. נֶאֱנַח suspiravit, gemuit. part. pl. בְּתוּלָה f.
virgo. יגה N. נוּגָה mœstitia affectus est. part. N.
נוּגָה. W. r. 37. m IV. p. 163. מַר m. amaritudo, ama-
rum. (5) צַר m. hostis, angens. r. צוּר obsi-
dere, hostiliter agere. שָׁלָה tranquillus fuit, quievit.
יגה H. הוֹגָה mœstitia affecit. פֶּשַׁע defectio, rebel-
lio. r. פָּשַׁע defecit, prævaricatus est. עוֹלֵל parvu-
lus, puerulus lactante major. r. עלל P עוֹלֵל fecit.
שְׁבִי & שֶׁבִי m. captivitas. r. שָׁבָה captivum ab-
duxit.
6 הָדָר honor, decus. r. הָדַר honoravit. אַיָּל cervus.
מִרְעֶה m. pascuum. כֹּחַ m. robur, vis, virtus.
7 מָרוּד m. planctus, ploratus. r. רוּד dominari. H. plora-
re. vel rebellio. r. מָרַד rebellavit. מַחֲמוּדִים m. pl.
desiderabilia. r. חָמַד desideravit. קֶדֶם m. antiqui-
tas, antiquum. נָפַל cecidit. עָזַר juvit. שָׂחַק lu-
sit, risit, derisit. מִשְׁבַּתִּים m. pl. cessationes. r. שָׁבַת
quievit. (9) חֵטְא peccatum. נִדָּה & נִידָה
f. impuritas mulierum menstrua, menstruata mulier.
it. separatio. r. נדה P. נִדָּה procul amovit, se-
paravit. al. נִידָה motus, commotio. r. נוּד vagari,
movere,

movere. כָּבַד gravis, auctus fuit, honoratus est. *part. P.* זהל vile esse, vilipendere. 3. *pl. prat. H. al. ut Gusset.* נָזַל fluxit, affluxit. עֶרְוָה *f.* nuditas, pudenda. *r.* עָרָה nudus est. אָחוֹר retrorsum.
9 טֻמְאָה *f.* immunditiés. *r.* טָמֵא immundus fuit. שׁוּל *m.* fimbria. זָכַר recordatus est. אַחֲרִית *f.* extremitas, finis. יָרַד descendit, devenit. פֶּלֶא *m.* mirabile, miraculum. *r.* פלא *N.* נִפְלָא mirum esse vel fieri.
10 פָּרַשׂ extendit, expandit. מַחְמָד *m.* desiderium, desiderabile. מִקְדָּשׁ *m.* sanctuarium. צִוָּה præcepit. קָהָל *m.* congregatio, cœtus. *r.* קָהַל congregavit.
11 בִּקֵּשׁ quæsivit. נִבַּט intuitus est. 2. *m. imp. H.* זולל vilis. *r.* זול.
12 מַכְאוֹב *m.* dolor. *r.* כָּאַב doluit. עלל *P.* עוֹלֵל fecit. 3. *prat. Pyb.* יגה *H.* הוֹגָה tristitia affecit. חָרוֹן ira. *r.* חָרָה exarsit. (13) מָרוֹם *m.* altum, celsitudo. *r.* רוּם altum esse. עֶצֶם *c.* os, ossis. רָדָה dominatus est. פָּרַשׂ expandit, extendit. רֶשֶׁת *f.* rete. שֹׁמֵם desolans, desolatus, vastatus. דָּוֶה *m.* דָּוָה *f.* languidus, a. (14) שקר *N.* נִשְׂקַר conjunctum, compactum fuit. עוֹל *m.* jugum. *r.* עלל *P.* עוֹלֵל operatus est. פֶּשַׁע prævaricatio, peccatum. שרג *Pyb.* שֹׂרַג perplexus fuit. 3. *f. m. Hithp.* W. r. 28. m. III. 1. p. 96. עָלָה ascendit. צַוָּאר collum. כָּשַׁל impegit. *Hithp.* הִכְשִׁיל labefactavit. כֹּחַ robur, vis, virtus. (15) סָלָה stravit, prostravit, conculcavit. אַבִּיר *m.* robustus, fortis. שָׁבַר fregit. *it.* emit, comparavit. בָּחוּר *m.* juvenis *it.* electus. *r.* בָּחַר elegit. גַּת *f.* torcular. דָּרַךְ calcavit, conculcavit.
16 בָּכָה flevit. *part. f. k.* רָחַק procul fuit. גָּבַר invaluit, robustus fuit.
17 פָּרַשׂ expandit. נִחַם *P.* consolatus est. סָבִיב *m.* ambitus, circa. נִדָּה *f.* mulier menstrua *it.* impuritas. *it.* separatio.
18 מָרָה rebellis fuit. שְׁבִי *m.* captivitas.
19 מְאַהֲבִים amasii, amantes. *part. P. r.* אָהַב dilexit. רָמָה jecit, projecit. *P.* רִמָּה decepit, defraudavit. גָּוַע exspiravit. בִּקֵּשׁ quæsivit.
20 צַר *m.* angustia, hostis. מֵעִים *m. d.* viscera. *r.* מעה.

Digitized by Google

חָמַר turbare, turbidum esse vel fieri. 3. *pl. m. præt.* *Pyh.* W. r. 36. m. III. 4. p. 91. הָפַךְ vertit, convertit, mutavit. חוּץ foris. שָׁכַל orbatus fuit. *Piel.* orbavit. חֶרֶב gladius.

21 רָעָה malum. *r.* רוּעַ malum esse. שׂוּשׂ gaudere, lætari.

22 אֲנָחָה *f.* gemitus, suspirium. *r.* אנח *N.* gemuit. דַּוָּי *m.* languidus valde. *r.* דָּוָה languidus fuit.

CAP. II.

1 עוּב *H.* הֵעִיב obnubilavit. שלך *H.* abjecit. תִּפְאֶרֶת *f.* ornatus, ornamentum, gloria. *r.* פָּאַר *P.* ornavit. זכר recordatus est. הֲדֹם *m.* scabellum.

2 בָּלַע absorpsit. *it.* texit, operuit. *Piel.* חָמַל pepercit. נָוֶה habitaculum, & *pl. fœm.* נְאוֹת caulæ. הָרַס diruit, destruxit. עֶבְרָה *f.* excandescentia, furor. *r.* עָבַר transivit. מִבְצָר *m.* munitio, munimentum. *r.* בָּצַר præcidit. נָגַע tetigit, attigit. *H.* הִגִּיעַ pertingere fecit. חָלַל confossus est. *P.* חִלֵּל profanavit. מַמְלָכָה regnum.

3 גָּדַע abscidit, succidit. חֳרִי *m.* ira. *r.* חָרָה exarsit ira. קֶרֶן *m.* cornu. אָחוֹר retrorsum. יָמִין *m.* dextra. בָּעַר exarsit, succensus fuit. לֶהָבָה flamma.

4 דָּרַךְ calcavit, tetendit. קֶשֶׁת *c.* arcus. נִצַּב, יצב *N.* constitit, constitutus est, stetit. הָרַג occidit, percussit. מַחְמָד *pl.* מַחֲמַדִּים desiderabilia, desideria. *r.* חָמַד desideravit. אֹהֶל tentorium. שָׁפַךְ effudit. חֵמָה *f.* calor, excandescentia. *r.* יָחַם incaluit.

5 אַרְמוֹן *c.* palatium, arx. שִׁחֵת corrupit, perdidit. מִבְצָר munitio. רָבָה multiplicatus fuit. 3. *f. H.* אֲנִיָּה, תַּאֲנִיָּה mœstitia, mœror. *r.* אָנָה mœstus fuit.

6 חָמַס abstulit, abripuit violenter. 3. *f. k.* גַּן hortus. שׂוֹךְ *m.* sepes. *r.* שׂוּךְ sepire. מוֹעֵד *m.* conventus, festum. שָׁכַח oblitus est. נָאַץ sprevit, contemsit. 3. *f. k.* זַעַם *m.* indignatio. *r.* זָעַם indignatus fuit.

7 זָנַח deseruit. נֵאֵר *P.* detestatus est. סָגַר clausit, conclusit. חוֹמָה murus, arx. קוֹל vox.

חשב

8 חָשַׁב cogitavit. *inf. H.* נָטָה extendit, tetendit. קַו *m.* linea, regula, filum mensorium. *r.* קָוָה expectavit. בָּלַע absorpsit, perdidit. *inf. P.* אָבַל luxit, in luctu fuit. 3. *f. H.* חֵל & חֵיל *m.* præmunitio, antemurale. *it.* vires. יַחְדָּו una, simul. אֻמְלַל debilitatus est, languefactus est. (9) טָבַע demersus, infixus fuit, subsedit. אָבַד periit. *P.* perdidit. שָׁבַר fregit. בְּרִיחַ *m.* repagulum, vectis. *r.* בָּרַח fugit, aufugit. מֶלֶךְ rex. שַׂר princeps. נָבִיא propheta. מָצָא invenit. חָזוֹן *m.* visio. *r.* חָזָה vidit.

10 דָּמַם siluit, conticuit. 3. *m. f. k.* עָלָה adscendit. 3. *præt. H.* עָפָר *m.* pulvis. חָגַר cinxit, accinxit. יָרַד descendit. 3. *præt. H.*

11 כָּלָה consumsit, consumtus est. דִּמְעָה lacryma. *r.* דָּמַע lacrymatus est. חָמַר turbari, conturbari. 3. *præt. Pyu.* שָׁפַךְ fudit, effudit. *Niph. præt.* כָּבֵד *m.* gravis, numerosus. *it.* jecur. שֶׁבֶר *m.* fractura, contritio. *r.* שָׁבַר fregit. עָטַף operuit. *it.* defecit. *inf.* N. W. *r.* 24. *m.* III. 4. pag. 87. עוֹלֵל *m.* parvulus, infans. יוֹנֵק lactens. *r.* יָנַק suxit. רְחוֹב *c.* platea. קִרְיָה *f.* civitas, urbs.

12 אֵם *f.* mater. אַיֵּה ubi. דָּגָן *m.* frumentum. יַיִן vinum. חָלָל *m.* confossus. רְחוֹב platea. שָׁפַךְ effudit. חֵיק *m.* sinus.

13 עוּד *H.* הֵעִיד testificatus est. 1 *f. H.* דָּמָה similis fuit, assimilatus fuit. 1. *f. P.* שָׁוָה adæquatus est. 1. *f. H.* נחם *P.* solatus est. *N.* pœnituit. שֶׁבֶר fractio. רָפָא sanavit, curavit. (14) חָזָה vidit. שָׁוְא *m.* vanitas, vanum, falsum. תָּפֵל *m.* insulsum, insipidum. גָּלָה migravit. עָוֹן *m.* perversitas, iniquitas. שְׁבוּת *f.* captivitas. *r.* שָׁבָה. *al.* reditus. *r.* שׁוּב. מַשָּׂאָה *f.* onus. *it.* prophetia. מַדּוּחִים *m. pl.* depulsiones. *r.* נָדַח impulit, depulit.

15 סָפַק plausit, complosit. כַּף manus, vola. עָבַר transiit, שָׁרַק sibilavit, exsibilavit. נוּעַ movere se, commoveri. 3. *f. H.* כָּלִיל *m.* perfectus, adsolutus. *r.* כָּלַל perfecit, absolvit. יֳפִי & יְפִי *m.* pulchritudo. *r.* יפה pulcher est. מָשׂוֹשׂ *m.* gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere.

Digitized by Google

16 פָּצָה aperuit, distendit. פֶּה os. חָרַק frenduit, stri-
duit. בָּלַע absorpsit. אַךְ tantummodo, utique, pro-
fecto. קָוָה expectavit. 1. *pl. præt. P.* מָצָא invenit.
רָאָה vidit. (17) זָמַם cogitavit, molitus fuit.
בָּצַע quæstum fecit. אִמְרָה *f.* sermo. קֶדֶם *m.* anti-
quitas. *r.* קָדַם antevertit. הָרַס diruit, demolitus
est. חָמַל pepercit, clementia usus fuit. שָׂמַח læta-
tus est, hilaris fuit. 3. *f. P.* רוּם altum esse. 3. *præt. H.*
קֶרֶן cornu. צַר inimicus.
18 צָעַק clamavit. חוֹמָה murus. נַחַל torrens, flumen.
דִּמְעָה *f.* lacryma. *r.* דָּמַע lacrymatus est. יוֹמָם in-
terdiu. פּוּגָה *f.* intermissio, requies, cessatio. *r.* פּוּג
intermittere. דָּמַם siluit. 3. *fœm. f. k.* בָּבַת *constr.*
בַּת *pro* בָּבַת pupilla. עַיִן oculus.
19 רָנַן cecinit, exclamavit. *imp. k.* אַשְׁמוּרָה *f.* vigilia. *r.*
שָׁמַר custodivit. שָׁפַךְ effudit. נֹכַח coram. עֹלֵל
& עוֹלֵל puerulus, infans. עָטַף defecit, operuit
pert. Pah. רָעָב fames. חוּץ foris.
20 נָבַט intuitus est, respexit. 2. *m. imp. H.* כֹּה sic, ita.
אִם num, utrum. פְּרִי fructus. טִפֻּחִים *m. pl.* edu-
cationes. *r.* טָפַח palmis distendit, educavit. הָרַג oc-
cidit. 3. *f. N.*
21 טָבַח mactavit. חָמַל pepercit.
22 מָגוֹר peregrinatio. *r.* גּוּר peregrinari. *it.* timere. פָּלַט
evasit, effugit. פָּלִיט evasor, profugus. שָׂרִיד *m.*
superstes, residuus. *r.* שָׂרַד superfuit. טִפַּח palmis
distendit, explanavit, educavit. רָבָה multiplicatus
est. 3. *præt. P.*

CAP. III.

1 גֶּבֶר vir, validus. *r.* גָּבַר invaluit. עֳנִי miseria. *r.* עָנָה.
שֵׁבֶט *c.* virga. עֶבְרָה *f.* excandescentia, indignatio.
r. עָבַר transiit. (2) נָהַג duxit. יָלַךְ ivit.
3. *m f. H.* חֹשֶׁךְ tenebræ. אוֹר lux.
3 אַךְ certe, utique. הָפַךְ convertit, obvertit.
4 בָּלָה veterascere vetustate teri. *Piel.* בִּלָּה consumsit,
trivit. בָּשָׂר caro. עוֹר pellis, cutis. שִׁבַּר fregit,
con-

confregit. עֶצֶם os, ossis. (5) יקף H. הִקִּיף ambivit, circumdedit, circumegit. ראשׁ caput, cicuta, venenum תְּלָאָה f. labor, molestia. r. לָאָה ægre tulit, defatigatus est. (6) מַחְשָׁךְ tenebræ. יָשַׁב consedit. 3. præt. H. (7) גָּדַר sepsit, sepem obduxit. בְּעַד circa, pro. עַד usque, donec. יָצָא 1. f. k. כָּבֵד gravis, honoratus fuit. נְחֹשֶׁת c. æs, ærugo, compes. (8) זָעַק clamavit. שוע P. שִׁוַּע vociferatus est. סָתַם & שָׂתַם obstruxit, obduravit, occlusit. תְּפִלָּה f. precatio, oratio. r. פָּלַל.

9 גָּזִית f. cæsura, cæsio, lapis excisus & ferro politus. נָתִיב m. נְתִיבָה f. semita, via trita. עָוָה inique, perverse egit. P. pervertit.

10 דֹּב c. ursus. r. דָּבַב mussitavit. אָרַב insidiatus est. אֲרִי leo. מִסְתָּר m. latibulum, absconsio. r. סָתַר latuit. (11) סוּר discedere, divertere. part. P. פשח P. פִּשַּׁח discerpsit, discidit. שׂוּם ponere. שֹׁמֵם desolans, desolatus. r. שָׁמֵם desolatus est.

12 דָּרַךְ tetendit, calcavit. קֶשֶׁת arcus. יצב H. statuit. מַטָּרָה f. custodia, carcer. it. scopus. r. נָטַר custodivit. חֵץ m. sagitta, telum. r. חָצַץ discidit.

13 כִּלְיוֹת f. renes. אַשְׁפָּה f. pharetra.

14 שְׂחֹק m. ludus, lusus, risus. r. שָׂחַק lusit, risit. נְגִינָה f. pulsatio fidium, cantus. r. נָגַן pulsavit.

15 שָׂבַע satiatus est. 3. m. præt. H. מְרוֹרִים m. pl. amaritudines, res amaræ. r. מָרַר. רָוָה inebriatus est. H. inebriavit, irrigavit. לַעֲנָה f. absynthium.

16 גָּרַס fractus, comminutus est. 3. m. f. H. חָצָץ m. scrupulus, lapillus. r. חָצַץ discidit. שֵׁן dens. כבשׁ H. הִכְפִּישׁ depressit, subegit. אֵפֶר m. cinis.

17 זָנַח deseruit, removit. it. remotus est. נָשָׁה oblitus fuit, mutavit.

18 אָבַד periit. נֵצַח & נֶצַח m. æternitas, robur, victoria. r. נָצַח P. vicit, superavit. תּוֹחֶלֶת f. spes, expectatio. r. יָחַל speravit, expectavit.

19 מָרוּד m. ploratus. r. רוּד dominari. H. plorare. al. r. מָרַד. לַעֲנָה f. absinthium.

20 שׁוּחַ & שָׁחָה & שָׁחַח incurvare se. it. inclinari. 3. f. k. שׁוּב

Digitized by Google

21 שׁוּב reverti. יָחַל *P.* expectavit. 3.*f.H.*
22 תָּמַם consumtus, perditus fuit. 1.*pl.præt.k.* כָּלָה consumtus, absolutus, perfectus est. רַחַם *m.* misericordia. (23) חָדָשׁ *m.* novus, recens. *r.* חָדַשׁ innovavit. בֹּקֶר mane. *pl.* בְּקָרִים matutina. *r.* בָּקַר *P.* quæsivit. אֱמוּנָה *f.* veritas, fides. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. (24) חֵלֶק pars, portio.
25 קָוָה expectavit. דָּרַשׁ quæsivit.
26 חוּל dolere. *H.* timere, expectare. דּוּמָם silens. *r.* דּוּם & דָּמַם siluit, conticuit, quievit. תְּשׁוּעָה *f.* salus.
27 עֹל jugum. נְעוּרִים *f. pl.* pueritia, adolescentia. *r.* נָעַר excussit. (28) בָּדָד solitarius. דָּמַם 3.*f.* N.W. r.41. ann. α. 3. p.177. נָטַל levavit, imposuit.
29 עָפָר *m.* pulvis. אוּלַי forte. תִּקְוָה spes. *r.* קָוָה.
30 נכה N. נָכָּה percussit. *part. H.* לְחִי maxilla, gena. שָׂבַע saturatus est. חֶרְפָּה *f.* probrum, opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit,
31 זָנַח deseruit, abjecit. 3.*f.k.*
32 יגה *H.* הוֹגָה mœrore, mœstitia affecit. רָחַם dilexit. *P.* רִחֵם misertus est.
33 עָנָה respondit. *P.* afflixit. יגּה 3.*f.H.*
34 דָּכָא *P.* attrivit, contrivit. *inf. P.* אָסִיר *m.* vinctus. *r.* אָסַר ligavit. (35) נָטָה inclinavit, extendit se. *inf. H.* מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט עֶלְיוֹן *m.* excelsus, supremus. *r.* עָלָה. (36) עָוַת pervertit, inique egit. *inf. P.* רִיב *m.* contentio, lis. *r.* רוּב litigare.
39 אָנַן planxit, luxit. 3.*f. Hithp.*
40 חָפַשׂ perscrutatus est, pervestigavit, excussit. חָקַר investigavit, scrutatus est. שׁוּב 1.*f.K.*
41 נָשָׂא 1.*f.K.* לֵבָב cor. (42) פָּשַׁע defecit, prævaricatus est. מָרָה rebellavit. סָלַח condonavit.
43 סָכַךְ texit, obtexit, occultavit. 2.*m.præt.k.* W. r.23. m. III. β. p.82. רָדַף persecutus est. הָרַג occidit. חָמַל pepercit, clementia usus est.
44 עָנָן *m.* nubes. עָבַר transivit. תְּפִלָּה *f.* precatio. *r.* פָּלַל *P.* judicavit.
45 סְחִי *m.* abrasio, purgamentum, sordes. *r.* סחה *P.* expurgavit. מָאוֹס abominatio. *r.* מָאַס sprevit, abomina-

minatus est. שׂוּם ponere. 2. *f. H.* קֶרֶב medium.
46 פָּצָה aperuit, distendit. (47) פַּחַד *m.* pavor. *r.* פָּחַד pavit. פַּחַת fovea, fossa. שֵׁאת vastatio. *r.* שָׁאָה vastatus est. שֶׁבֶר *m.* fractura, confractio. *r.* שָׁבַר.
48 פֶּלֶג *m.* rivus. *r.* פָּלַג *P.* divisit. יָרַד descendit.
49 נגר *N.* נִגַּר defluxit, perfusus fuit. דָּמָה similis est, siluit. הֲפֻגוֹת *f. pl.* intermissiones. *r.* פּוּג intermittere. (50) שקף *N.* נִשְׁקַף spectavit. 3. *f. H.* רָאָה vidit. 3. *f. K.*
51 עלל *P.* עוֹלֵל fecit, operatus est.
52 צוּד venari. צִפּוֹר *c.* avis. *r.* צָפַר avolavit, cito abiit. חִנָּם gratis, immerito. *r.* חָנַן gratiam fecit, gratiosus fuit. (53) צָמַת exscidit, succidit. בּוֹר *m.* fovea, cisterna. חַיִּים vita. יָדָה jecit, projecit. 3. *m. pl f. P.* W. r. 34. 3. p. 137. אֶבֶן lapis.
54 צוּף fluere, inundare. גָּזַר secuit, scidit. *N.* נִגְזַר excisus est. (55) תַּחְתִּי *m.* תַּחְתִּיָּה *f.* inferior.
56 אלם *N.* נֶאֱלַם latitavit, abditus fuit. 2. *m. f. H.* אֹזֶן auris. רְוָחָה *f.* respiratio. *r.* רָוַח respiravit. שַׁוְעָה *f.* clamor, vociferatio. *r.* שׁוע vociferari.
57 קָרַב appropinquavit. יָרֵא timuit.
58 רוּב litigare. רִיב contentio, lis. גָּאַל redemit, liberavit. (59) עַוָּתָה *f.* perversitas. *r.* עָוַת pervertit. שָׁפַט judicavit. 2. *imp. K.* (60) נְקָמָה *f.* ultio, vindicta. *r.* נָקַם ultus est. מַחֲשָׁבָה & מַחֲשֶׁבֶת *f.* cogitatio, excogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit.
61 חֶרְפָּה *f.* ignominia, opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. שָׂפָה *f.* labium.
62 קוּם surgere, insurgere. הִגָּיוֹן *m. constr.* הֶגְיוֹן meditatio, molitio. *r.* הָגָה meditatus est.
63 יָשַׁב sedit. *inf. k.* קִימָה *f.* resurrectio. *r.* קוּם surgere. נִבַּט intuitus est. *H. r.* הִבִּיט. מַנְגִּינָה *f.* pulsatio fidium, modulatio, cantus. *r.* נָגַן pulsavit.
64 גְּמוּל *m.* retributio. *r.* גָּמַל retribuit.
65 מְגִנָּה *f.* traditio, abjectio. *al.* tegumentum. *r.* מָגַן tradidit, perdidit. *al. r.* גָּנַן obtexit. תַּאֲלָה *f.* execratio, maledictio. *r.* אָלָה execratus est.
66 רָדַף persecutus est. נִשְׁמַד *N.* perditus est. *H.* perdidit. שָׁמַיִם *m.* cœlum.

CAP. IV.

1 עָמַם texit, operuit. 3.*m.f.Hoph.* זָהָב aurum. שָׁנָה ite-
ravit, mutatus eſt. 3.*f.k.* כֶּתֶם *m.* aurum inſigne, obry-
zum. שָׁפַךְ fudit, effudit. 3.*fœm: f. Hithp.* חוּץ fo-
ris, platea, vicus. (2) יָקָר *m.* pretioſus, ho-
norabilis. *r.* יָקַר pretioſus fuit. סלא *Pyh.* סֻלָּא æſti-
matus, taxatus eſt. פָּז *m.* aurum ſolidum. *r.* פָּזַז con-
ſolidatus eſt. חָשַׁב reputavit, cogitavit. 3. *præt. N.*
נֵבֶל *m.* uter, lagena. חֶרֶשׂ *m.* teſta. יוֹצֵר *m.* figulus.
r. יָצַר finxit. (3) תַּנִּין *m.* draco, balæna.
חָלַץ exuit, extraxit. שַׁד *m.* mamma. יָנַק ſuxit. *H.*
הֵינִיק lactavit. גּוּר *m.* catulus. *r.* גּוּר peregrinari,
timere. אַכְזָר *m.* crudelis, ferox. *r.* כזר. יַעֲנָה &
יְעֵנָה *f.* ulula. *r.* עָנָה reſpondit. מִדְבָּר deſertum.
4 דָּבַק adhæſit. לָשׁוֹן lingua. יָנַק ſuxit. חֵךְ *m.* pala-
tum. *r.* חכך. צָמָא *m.* ſitis. *r.* צָמֵא ſitivit. עוֹלָל in-
fans, puerulus. שָׁאַל petiit, rogavit. פָּרַשׂ pandit,
expandit, porrexit. (5) מַעֲדַנִּים *m. pl.* voluptas,
deliciæ. *r.* עדן *Hithp.* הִתְעַדֵּן oblectare. שָׁמֵם &
שָׁמַם deſolatus eſt, obſtupuit. 3. *præt. N.* אָמַן nutri-
vit. *part. Pah.* על & עֲלֵי ſuper, ſupra. תּוֹלָע *m.*
coccus, coccinum, purpura. *r.* תלע. חָבַק amplexus
fuit. אַשְׁפֹּת, אַשְׁפָּה *f.* fimus, ſtercus.
6 הָפַךְ vertit, evertit, convertit. *part. Pah.* כְּמוֹ ſicut.
רֶגַע *m.* momentum. *r.* רָגַע diſrupit. חול parturire,
dolere. *it.* manere, ſedere.
7 זָכַךְ purus fuit. נָזִיר *m.* nazaræus, ſeparatus. *r.* נָזַר ſe-
paravit. שֶׁלֶג *m.* nix. צָחַח candidum, nitidum eſt.
חָלָב lac. אָדַם nituit, rubuit. עֶצֶם os, oſſis.
פְּנִינִים *m. pl.* magaritæ, carbunculi. סַפִּיר ſapphi-
rus. גִּזְרָה *f.* deciſum, ſegmentum, exciſio. *r.* גָּזַר
ſecuit, ſcidit. (8) חָשַׁךְ obſcuratus, obſcu-
rus fuit. שְׁחוֹר nigredo. *r.* שָׁחַר denigratus eſt.
תֹּאַר *m.* forma, ſpecies. נָכַר alienus fuit. *P.* agnovit.
צָפַד adhæſit. עוֹר cutis, pellis. יָבֵשׁ aruit, exaruit.
עֵץ lignum. (9) חָלָל confoſſus eſt. רָעָב
fames

fames. זוּב fluere. דָּקַר transfixit. *part. Pyh.* תְּנוּבָה *f.* proventus. *r.* נוּב provenire. שָׂדֶה ager.
10 רַחֲמָנִיּוֹת *f. pl.* misericordes. *r.* רָחַם dilexit. בִּשֵּׁל elixatus, coctus est. יֶלֶד puer, natus. בָּרוּת cibus. *r.* בָּרָה comedit. *al. inf. P.* שֶׁבֶר & שֵׁבֶר *m.* fractura, fractio. *it.* annona. (11) כָּלָה consumtus est. *P.* כִּלָּה absolvit, consummavit. חֵמָה *f.* ira, excandescentia. *r.* יָחַם incaluit, concepit. שָׁפַךְ fudit, effudit. חָרוֹן *m.* æstus iræ. *r.* חָרָה יָצַת succendit. 3. *f. H.* יְסוֹד fundamentum. *r.* יָסַד fundavit.
12 אָמַן nutrivit. *H.* credidit. תֵּבֵל *f.* orbis. צַר hostis. *r.* צוּר. אֹיֵב hostis. שַׁעַר porta.
13 נָבִיא propheta. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה. קֶרֶב medium. דָּם sanguis. (14) נוּעַ movere se, vacillare. עִוֵּר *m.* cæcus. *r.* עוּר evigilare. גָּאַל redemit, vindicavit. *N.* contaminatus est. 3. *præt.* ex *N.* & *Pyh.* W. r. 43. β. p. 183. נָגַע tetigit. 3. *pl. f. k.* לְבוּשׁ *m.* vestimentum. *r.* לָבַשׁ vestivit se
15 טָמֵא immundus, impurus fuit. נָגַע tetigit. נָצָה volavit, avolavit. 3. *pl. præt. k. al.* נוּץ florere. נוּעַ movere. יָסַף addidit. גּוּר peregrinari.
16 חָלַק partitus fuit, divisit. 3. *præt. P.* נָבַט intuitus est. *inf. H.* נָשָׂא tulit, acceptavit. חָנַן gratiam fecit, misertus fuit. (17) עוֹד adhuc. כָּלָה consumtus est. עַיִן oculus. עֶזְרָה *f.* auxilium. *r.* עָזַר juvit. הֶבֶל *m.* vanitas. צִפִּיָּה *f.* speculatio. *r.* צָפָה speculatus est. 1. *præt. P.* ישע *H.* הוֹשִׁיעַ salvavit, servavit. (18) צָדָה & צוּד quærere, venari. צַעַד *m.* צְעָדָה *f.* incessus. *r.* צָעַד gressus fuit. יָלַךְ ivit. *inf. k.* רְחֹב *c.* platea. *r.* רָחַב dilatatus est. קָרַב appropinquavit. קֵץ finis. *r.* קָצַץ amputavit.
19 קַל *m.* levis, velox. *r.* קָלַל levis, vilis fuit. רָדַף persecutus est. נֶשֶׁר *m.* aquila. דָּלַק arsit, accendit, persecutus est. אָרַב insidiatus est.
20 לָכַד cepit, occupavit. 3. *præt. N.* שְׁחִית *f.* fovea, fossa. *r.* שָׁחָה abjecit. צֵל *m.* umbra. *r.* צָלַל. חָיָה vixit. 1. *pl. f. k.* (21) שׂוּשׂ gaudere, lætari. 2. *imp. H.* שָׂמַח lætatus fuit. יָשַׁב habitavit. *part. fœm. k.* בּוּס

f. salix,

Digitized by Google

f. calix, poculum. שָׁכַר inebriavit. 2. *fæm. f. k.* עָרָה nudatus est. 2. *fæm. f. Hithp.*
22 תֹּם *m.* integer. *r.* תָּמַם absolvit. עָוֹן *m.* iniquitas. גָּלָה migravit. *inf. H.* חַטָּאת *f.* peccatum.

CAP. V.

1 זָכַר recordatus est. נבט *H.* intuitus est. *imp. H.* חֶרְפָּה *f.* probrum, opprobrium.
2 נַחֲלָה *f.* possessio, hæreditas. *r.* נָחַל possedit. הָפַךְ vertit, evertit. *part. N.* זָר *m.* alienigena, extraneus. *r.* זור alienari. נָכְרִי *m.* alienus.
3 יָתוֹם *m.* pupillus. הָיָה fuit, factus est. 1. *pl. præt. K.* אַיִן non. אַלְמָנָה vidua. (4) מַיִם aqua. שָׁתָה bibit. עֵץ lignum. מְחִיר *m.* pretium.
5 צַוָּאר *m.* collum. *r.* צור. רָדַף persecutus est. 1 *pl. pr. k.* יָגַע laboravit, fatigatus est. נוּחַ quiescere. 3. *præt. Hoph.* (6) שָׂבַע saturatus est.
7 סָבַל portavit, tulit. (8) עֶבֶד servus. מָשַׁל dominatus est. פָּרַק rupit, erupit, liberavit.
9 בּוֹא venire. 1. *pl. f. H.* (10) עוֹר cutis. תַּנּוּר *m.* furnus, fornax, clibanus. כמר *N.* נִכְמַר incaluit. זַלְעָפָה *f.* prester, procella. רָעָב fames.
11 עָנָה respondit. *P.* עִנָּה afflixit, compressit, vitiavit *virginem.* בְּתוּלָה virgo. עִיר *f.* urbs, civitas.
12 שַׂר princeps. תָּלָה suspendit. 3. *præt. N.* הָדַר honoravit. 3. *pl. præt. N.* (13) בָּחוּר juvenis. טָחַן moluit, commoluit. *inf. k.* כָּשַׁל impegit, offendit, corruit. (14) שָׁבַת quievit, cessavit. נְגִינָה *f.* pulsatio fidium, cantus. (15) מָשׂוֹשׂ *m.* gaudium. *r.* שׂוּשׂ gaudere. הָפַךְ vertit. אֵבֶל luctus *r.* אָבַל luxit. מָחוֹל *m.* chorus. *r.* חָלַל perforatus est.
16 עֲטָרָה *f.* corona. אוֹי eheu! væ!
17 דָּוֶה *m.* languidus. חָשַׁךְ obscurus fuit, caligavit.
18 שָׁמֵם & שָׁמַם desolatus fuit. שׁוּעָל *m.* vulpes.
19 כִּסֵּא *m.* solium, thronus. דּוֹר generatio.
20 נֵצַח & נֶצַח *m.* æternum. *r.* נָצַח vicit, superavit. שָׁכַח ob-

oblitus est. עָזַב dereliquit. 2. *m. f. k.* אֹרֶךְ longitudo.

21 שׁוּב reverti. *imp. H.* 1. *f. k.* חִדֵּשׁ innovavit. קֶדֶם *m.* antiquitas, antique, olim.

22 מָאַס sprevit, reprobavit. *inf.* & 2. *m. præt. K.* קָצַף efferbuit, iratus fuit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

ECCLESIASTES.

CAP. I.

1 קָהַל congregavit. *part. fœm. k.* קֹהֶלֶת congregans. congregatrix, *sc. anima, vel sapientia. Ecclesiastes sic vocatur, eique jungitur verbum in masculino.*

2 הֶבֶל *m.* vanitas.

3 יִתְרוֹן *m.* emolumentum, præstantia. *r.* יתר *H* הוֹתִיר reliquit. עָמָל *m.* labor, molestia. *r.* עָמַל laboravit. שֶׁמֶשׁ sol.

4 דּוֹר generatio. עָמַד stetit, substitit. *part. f. k.*

5 זָרַח ortus, exortus fuit. מָקוֹם locus. שָׁאַף hausit. *it.* anhelavit, respiravit.

6 דָּרוֹם meridies, auster. סָבַב circuivit. סָבִיב *m.* circulus, ambitus. צָפוֹן septentrio. רוּחַ ventus, spiritus. שׁוּב reverti, redire.

7 נַחַל fluvius. הָלַךְ ivit. מָלֵא plenus est, impletus est. יָלַךְ ivit, ambulavit. *inf. k.*

8 יָגֵעַ *m.* lassus, defatigatus, laboriosus. *r.* יָגַע laboravit. יָכֹל potuit. שָׂבַע satur fuit, saturatus est. רָאָה vidit. *inf. k.* אֹזֶן *f.* auris. שָׁמַע audivit. *inf. k.*

9 עָשָׂה fecit, operatus est. 3. *præt. N. it.* 3. *m. f. N.* חָדָשׁ *m.* novus, recens. *r.* חדשׁ innovavit.

10 יֵשׁ est, sunt. *r.* ישה *vel* שָׁנָה. כְּבָר jam. פָּנִים *m. pl.* facies, adspectus. *it.* ante, a fronte. *r.* פָּנָה adspexit.

11 זִכָּרוֹן & זִכְרוֹן memoria. *r.* זָכַר recordatus fuit. רִאשׁוֹן prior, primus. אַחֲרוֹן *m.* posterior, postremus.

12 דָּרַשׁ *m.* quæsivit. *inf. K.* תּוּר explorare, scrutari. חָכְמָה *f.* sapientia. *r.* חָכַם sapiens fuit. עִנְיָן occupatio,

 nego-

Digitized by Google

negotium. *r.* עָנָה respondit, afflictus fuit, afflixit. *inf. k.*
14 רְעוּת *f.* amica, proxima. *it.* afflictio. *r.* רעע fregit, vel
רָעָה pavit.
15 עִוֵּת pervertit. *part. Pyh.* תִּקֵּן ordinari dirigi. *inf. k.*
חֶסְרוֹן *m.* defectus. *r.* חָסֵר defuit. מָנָה numeravit,
supputavit. *inf. N.*
16 גָּדַל magnus fuit. 1. *præt. H.* יָסַף addidit. 1. *præt. H.*
הַרְבֵּה & הַרְבָּה *m.* multum, plurimum. *r.* רָבָה multum est. יָדַע scivit, novit, agnovit. *inf. k.*
17 נָתַן dedit. 1. *f. k.* הוֹלֵלָה & הוֹלֵלוֹת *f.* insania. *r.* הָלַל
insanivit. שִׂכְלוּת & סִכְלוּת *m.* stultitia. *r.* סָכַל *P.*
stultus fuit. רַעְיוֹן afflictio, depressio. *r.* רָעָה.
18 כַּעַס *m.* indignatio. *r.* כָּעַס indignatus fuit. יָסַף 3. *f. H.*
מַכְאוֹב *m.* dolor. *r.* כָּאַב doluit.

CAP. II.

1 לֵךְ ivit. *imp. k.* נָסָה tulit. *P.* tentavit. 1. *f. P.* שִׂמְחָה
gaudium. הֶבֶל vanitas. (2) שְׂחוֹק *m.* ludus,
lusus, risus. *r.* שָׂחַק lusit, risit. הָלַל insanivit. *part.*
Pyh. (3) תּוּר scrutari, explorare. 1. *præt. k.*
מָשַׁךְ traxit, protraxit. יַיִן vinum. בָּשָׂר caro.
נָהַג duxit, abduxit. אָחַז cepit, prehendit. *inf. k.*
4 מַעֲשֶׂה opus. בָּנָה ædificavit. נָטַע plantavit. כֶּרֶם
vinea. (5) גַּן *m.* גַּנָּה *f.* hortus. פַּרְדֵּס *m.* paradisus, pomarium, sylva. פְּרִי fructus.
6 בְּרֵכָה *f.* piscina. שָׁקָה *H.* הִשְׁקָה bibendum dedit,
adaquavit, irrigavit. *inf. H.* יַעַר *m.* sylva. צָמַח pullulavit, germinavit. *part. k.*
7 קָנָה comparavit, emit, acquisivit. שִׁפְחָה *f.* ancilla, famula. מִקְנֶה grex, possessio. בָּקָר bos.
8 כָּנַס collegit, congessit. סְגֻלָּה *f.* peculium. מְדִינָה *f.*
provincia, jurisdictio. *r.* דון judicare. שִׁיר cantare.
part. k. תַּעֲנוּג *m.* oblectatio. *pl.* תַּעֲנֻגוֹת deliciæ. *r.*
ענג *Pyh.* עָנַג deliciatus est. שִׁדָּה symphonia musica.
r. שָׁדַד vastavit. 9) יָסַף addidit. עָמַד stetit.
10 שָׁאַל quæsivit, desideravit. אָצַל reposuit, seposuit.
מָנַע inhibuit, cohibuit, subtraxit. שָׂמַח lætatus,
lætus

lætus fuit. שָׂמֵחַ *m.* lætus. עָמָל *m.* labor, molestia. *r.* עָמַל laboravit. חֵלֶק pars, portio.
11 פָּנָה aspexit. מַעֲשֶׂה opus. *r.* עָשָׂה fecit. רְעוּת affli-ctio. *al.* pastio. *r.* רָעַע *vel* רָעָה. יִתְרוֹן *m.* emolumentum, præstantia. (12) הוֹלֵלָה & הוֹלֵלוֹת *f. pl.* insania, insipientia. סִכְלוּת stultitia. *r.* סָכַל stultus fuit. (14) כְּסִיל stultus. חוֹשֶׁךְ tenebræ. מִקְרֶה casus, eventus, accidens. *r.* קָרָה evenit, obvenit. (15) אָז tunc, adhuc. יוֹתֵר *m.* excellentia. *it.* magis, amplius. *r.* יתר *N.* נוֹתַר reliquus fuit.
16 כְּבָר jam. בְּשֶׁכְּבָר eo quod pridem. *r.* כבר *H.* הִכְבִּיר multiplicavit. שָׁכַח oblitus est. 3. *præt. N.* אֵיךְ quomodo. מוּת mori.
17 שָׂנֵא odio habuit. (18) ינח *H.* הִנִּיחַ reliquit, sivit, reposuit. 1. *f. H.*
19 סָכָל *m.* stultus. *r.* סִכֵּל *P* stultum reddidit. שָׁלַט dominatus est. (20) סָבַב circuivit, vertit se. 1. *præt. k.* W. r. 41. m. III. p. 174. יאש *N.* נוֹאַשׁ desperavit. *inf. P.* (21) כִּשְׁרוֹן *m.* rectitudo. *r.* כָּשֵׁר rectus fuit. חֵלֶק pars. (22) הָוָה fuit. *part. K.* רַעְיוֹן afflictio. *r.* רָעָה. (23) מַכְאוֹב *m.* dolor. *r.* כָּאַב doluit. כַּעַס indignatio. *r.* כָּעַס indignatus est. עִנְיָן *m.* occupatio, negotium. שָׁכַב cubuit.
24 אָכַל edit. שָׁתָה bibit. רָאָה vidit. *H.* ostendit. נֶפֶשׁ anima. טוֹב bonus. (25) חוּשׁ festinare. 3. *f. K.* חוּץ foras. (26) חָטָא peccavit, erravit. אָסַף collegit, congregavit. *inf. k.* כָּנַס collegit. *inf. k.* W. r. 38. annot. II. p. 169. נָתַן dedit. *inf. k.*

CAP. III.

1 זְמָן *m.* tempus condictum & determinatum. *r.* זמן *chald.* paravit. עֵת tempus. חֵפֶץ *m.* voluntas, desiderium. *r.* חָפֵץ voluit. תַּחַת sub.
2 יָלַד genuit, generavit. *inf. k.* נָטַע plantavit. *inf. k.* W. r. 38. annot. II. p. 169. עָקַר extirpavit. *inf. k.*
3 הָרַג occidit. רָפָא sanavit, medicatus est. *inf. K.* פָּרַץ rupit, erupit. בָּנָה ædificavit. *inf. k.*

4 בָּכָה flevit. *inf. k.* שָׂחַק lusit, risit. סָפַד planxit. רָקַד saliit, saltavit. (5) שלך *H.* הִשְׁלִיךְ abjecit, projecit. כָּנַס collegit, congessit. אֶבֶן lapis. חָבַק amplexus fuit. *inf. k.* רָחַק procul, longinquum est.

6 בִּקֵּשׁ *P.* quæsivit, petivit. אָבַד periit. *inf. P.* שָׁמַר custodivit. שלך *H.* abjecit.

7 קָרַע scidit, laceravit. תָּפַר consuit. חָשָׁה siluit. *inf. K.*

8 אָהַב amavit. שָׂנֵא odit. מִלְחָמָה *f.* bellum. שָׁלוֹם pax.

9 יִתְרוֹן emolumentum, præstantia. *r.* יתר *H.* reliquit. עָמֵל *m.* laboriosus, molestus.

10 רָאָה vidit. 1. *præt. k.* עִנְיָן molestia, negotium. *r.* עָנָה afflixit, respondit. *inf. k.*

11 יָפֶה *m.* pulcher. עוֹלָם *m.* seculum. לֵב cor. בְּלִי non, sine, præter. מִבְּלִי eo quod non *vel* absque. מָצָא invenit. ראשׁ caput, principium. סוֹף finis, extremitas. *r.* סוף deficere.

12 שָׂמַח lætatus, hilaris fuit. *inf. k.*

13 שָׁתָה bibit. עָמָל labor. מַתַּת donum.

14 יָסַף addidit. *inf. H.* גָּרַע diminuit, detraxit. יָרֵא timuit. 3. *f. K.* (15) רָדַף persecutus, insecutus est. *part. N.* (16) מִשְׁפָּט judicium. רֶשַׁע improbitas. *r.* רָשַׁע. צֶדֶק justitia.

17 חֵפֶץ voluntas. מַעֲשֶׂה opus.

18 דִּבְרָה *f.* ductus, ratio, causa. בָּרַר expurgavit, selegit, declaravit. *inf. k. al. inf. P. al. nomen.* בְּהֵמָה bestia.

19 מִקְרֶה casus, accidens. *r.* קָרָה obvenit. מוֹתָר *m.* præstantia, prærogativa, emolumentum. *r.* יתר *H.* reliquit. (20) מָקוֹם *m.* locus. עָפָר pulvis.

21 יָדַע scivit. מַעְלָה *f.* gradus, adscensus, sursum. *r.* עָלָה adscendit. יָרַד descendit. מַטָּה infra, inferne. *r.* נָטָה inclinavit. (22) חֵלֶק pars, portio. *r.* חָלַק divisit. בּוֹא venire. 3. *f. H.*

CAP. IV.

1 שׁוּב reverti. 1. *præt. k.* רָאָה vidit. 1. *f. K.* עָשַׁק oppressit, defraudavit. *part. Pah.* עָשָׂה fecit. *part. pl. N.* דִּמְעָה *f.* lacryma. *r.* דָּמַע lacrymatus est. נִחַם *P.* con-

consolatus est. *part. P.* עֹשֵׁק oppressor. כֹּחַ *m.* vis, violentia. (2) שַׁבֵּחַ *m.* laudans. *r.* שַׁבַּח laudavit. מֵת *m.* mortuus. *r.* מוּת mori. 3. *pl. præt. k.* עַד usque, usque ad.

3 שְׁנַיִם *m. d.* duo, bini. מַעֲשֶׂה *m.* factum, opus. *r.* עָשָׂה fecit, comparavit. 3. *præt. N.*

4 עָמָל molestia, labor. כִּשְׁרוֹן *m.* rectitudo, æquitas. קִנְאָה *f.* zelotypia, invidia, æmulatio. *r.* קָנָא zelo affectus fuit. רֵעַ amicus, socius. *r.* רָעָה consociare se, pascere. הֶבֶל vanitas. רְעוּת afflictio, pastio. *r.* רָעָה pavit, vel רָעַע fregit.

5 כְּסִיל stultus. חָבַק amplexus fuit. בָּשָׂר caro.

6 מְלֹא *m.* plenitudo. כַּף vola. נַחַת *f.* quies. *r.* נוּחַ quiescere. חֹפֶן *m.* pugillus, pugnus.

8 אָח frater. קֵץ finis. עַיִן *c.* oculus. שָׂבַע satiatus est. 3. *fœm. f. k.* עֹשֶׁר *m.* divitiæ. מִי quis. עָמֵל *m.* laboriosus, ærumnosus. חָסֵר defuit, caruit, defecit. *part. P.* עִנְיָן *m.* negotium. *r.* עָנָה respondit. *it.* afflixit. רַע malus. (9) שָׂכָר *m.* merces. *r.* שָׂכַר mercede conduxit.

10 נָפַל cecidit. 3. *pl f. k.* קוּם surgere. 3. *f. H.* חָבֵר *m.* socius, sodalis. *r.* חָבַר sociatus est. אִי væ.

11 שָׁכַב cubuit. חָמַם calefactus fuit. 3. *præt. K.* & 3. *m. f. N.* *al.* יָחַם 3. *f. K.* אֵיךְ quomodo.

12 תָּקַף prævaluit, fortis fuit. עָמַד stetit. נֶגֶד coram, contra. חוּט *m.* filum, funiculus. שִׁלֵּשׁ *P.* tertiavit, triplicavit. *part. Pyh.* מְהֵרָה *f.* festinatio, celeritas. נָתַק avulsit, disrupit, abrupit. 3. *f. N.*

13 יֶלֶד puer. *r.* יָלַד genuit. מִסְכֵּן *m.* indigus, pauper. *r.* סָכַן profuit. חָכָם sapiens. זָקֵן senex. כְּסִיל stultus. זהר *H.* הִזְהִיר splenduit, fulsit. *it.* admonuit. *inf. N.* עוֹד adhuc, amplius.

14 אָסַר ligavit, vincivit. *part. Pah. contract. cum* ה *emph. pro* האסרים. יָצָא exivit. מָלַךְ regnavit, rex fuit. מַלְכוּת *f.* regnum. יָלַד genuit, generavit, peperit. *præt. N.* רָשׁ *m.* pauper. *r.* רוּשׁ pauperari.

15 הָלַךְ ambulavit. *part. P.* תַּחַת sub, subter, pro, loco.

16 קֵץ finis. אַחֲרוֹן *m.* posterior. שָׂמַח lætatus fuit.
הֶבֶל vanitas. רַעְיוֹן afflictio, depastio. *r.* רָעָה.
17 שָׁמַר custodivit. *imp. k.* רֶגֶל pes. קָרַב appropinquavit, propinquus fuit. שָׁמַע audivit. נָתַן dedit. *inf. k.* זֶבַח mactatio, sacrificium. *r.* זָבַח. עָשָׂה fecit. רַע malus.

CAP. V.

1 בהל *N.* נִבְהַל conturbatus est, acceleravit. 2. *f. P.* מָהַר dotavit, festinavit. 3. *f. P.* יָצָא exivit. *inf. H.* מְעַט *m.* paucitas, paucus, parcus. *pl.* מְעַטִּים pauci. *r.* מָעַט parum, parvum est.
2 חֲלוֹם *m.* somnium. *r.* חָלַם somniavit. רֹב multitudo. *r.* רָבַב. עִנְיָן *m.* occupatio, negotium. *r.* עָנָה respondit, afflixit. קוֹל vox. כְּסִיל stultus.
3 נָדַר vovit. 2. *f. K.* נֶדֶר votum. אָחַר moratus est, tardavit. 2. *f. P.* שָׁלַם completus est. *P.* שִׁלֵּם perfecit. חֵפֶץ voluntas, beneplacitum.
5 נָתַן dedit. 2. *f. K.* חָטָא peccavit. *inf. H.* מַלְאָךְ legatus, nuncius, angelus. שְׁגָגָה *f.* error, peccatum. שָׁגַג erravit. קָצַף efferbuit, spumavit. חָבַל pigneratus est. *P.* חִבֵּל corrupit.
6 יָרֵא timuit. *imp. k.* (7) עֹשֶׁק *m.* oppressio, fraus. *r.* עָשַׁק oppressit. רָשׁ *m.* pauper. *r.* רוּשׁ pauperari. גֵּזֶל *m.* rapina. מִשְׁפָּט judicium. צֶדֶק justitia. מְדִינָה *f.* provincia. *r.* דּוּן judicare. תָּמַהּ miratus, admiratus fuit. 2. *f. K.* גָּבֹהַּ *m.* altus, elatus. *r.* גָּבַהּ altus fuit. שָׁמַר custodivit.
8 יִתְרוֹן *m.* emolumentum, præstantia. שָׂדֶה ager. עָבַד servivit. *part. N.* (9) אָהַב amavit. כֶּסֶף argentum. שָׂבַע saturatus est. הָמוֹן *m.* fremitus, strepitus, turba. *r.* הָמָה turbatus, tumultuatus est. תְּבוּאָה *f.* proventus. *r.* בּוֹא venire.
10 רָבָה *m.* multus, magnus fuit. כִּשְׁרוֹן *m.* rectitudo, æquitas. *r.* כָּשֵׁר rectum est. בַּעַל dominus. רְאוּת *f.* adspectus. *r.* רָאָה vidit. (11) מָתַק dulce fuit. מָתוֹק *m.* מְתוּקָה *f.* dulcis. שֵׁנָה *f.* somnus. *r.* יָשֵׁן.

אם

אִם five. מְעַט parum. הַרְבֵּה multum. אָכַל comedit. שָׂבָע *m.* faturitas. *r.* שָׂבַע fatiatus eft. עָשִׁיר *m.* dives. *r.* עָשַׁר ditatus eft. ינח *H.* הִנִּיחַ reliquit, fivit. permifit. *part. H.* יָשֵׁן dormivit, obdormivit. *inf. k.* (12) רָעָה malum. חוֹלָה *f.* dolorificum. *al.* ægritudine plenum. *r.* חול parturire, dolere. *al. r.* חָלָה ægrotavit. שֶׁמֶשׁ fol. עֹשֶׁר *m.* divitiæ. שָׁמַר cuftodivit, fervavit. *part. Pah.*

13 אָבַד periit, (14) בֶּטֶן uterus. עָרוֹם & עָרֹם *m.* nudus. *r.* עָרַם calliditate ufus fuit. שׁוּב reverti. יָלַךְ ivit, abiit. *inf. k.* בּוֹא venire. *præt. k.* נָשָׂא tulit. *3. f. k.* עָמָל labor. יָלַךְ ivit. *3. f. H.*

15 עֻמַּת fecundum, juxta. עָמַל laboravit. *3. f. H.*

16 חֹשֶׁךְ tenebræ. אָכַל comedit. כָּעַס indignatus eft. חֳלִי *m.* morbus. *r.* חָלָה ægrotus fuit. קֶצֶף *m.* ira, fpuma. *r.* קָצַף efferbuit.

17 יָפֶה *m.* pulcher. שָׁתָה bibit. *inf. k.* רָאָה vidit. מִסְפָּר numerus. חֵלֶק portio.

18 אָדָם homo. עֹשֶׁר divitiæ. נְכָסִים *m. pl.* opes. *r.* נכס. שָׁלַט dominatus eft. נָשָׂא tulit. שָׂמַח lætatus eft. *inf. k.* מַתָּת *f.* donum. *r.* נָתַן dedit.

19 זָכַר recordatus eft חַי vivens. חַיִּים *m. pl.* vita. עָנָה refpondit. *part. H.* שִׂמְחָה *f.* lætitia. לֵב *m.* cor.

CAP. VI.

1 רָאָה vidit. *1. præt. k.* רַב *m.* magnus, multus.

2 נָתַן dedit. *3. f. k.* עֹשֶׁר divitiæ. נְכָסִים opes. כָּבוֹד gloria. אַיִן non. חָסֵר defuit, caruit. נֶפֶשׁ anima. אוה *P.* expetivit. *3. f. Hithp.* שָׁלַט dominatus eft, *3. f. H.* נָכְרִי *m.* extraneus. *r.* נָכַר alienus fuit. חֳלִי ægritudo. *r.* חָלָה ægrotus fuit.

3 אִם ii. יָלַד genuit. *3. f. H.* מֵאָה centum. שָׁנָה annus. שָׂבַע faturatus eft. טוֹב bonus. קְבוּרָה *f.* fepultura. *r.* קָבַר fepelivit. נֵפֶל *m.* abortus, abortivum.

4 בּוֹא venire. חֹשֶׁךְ tenebræ. כָּסָה texit, operuit. *3. f. Pyh.*

5 שֶׁמֶשׁ fol. יָדַע novit. נַחַת *f.* quies. *r.* נוּחַ quiefcere.

Digitized by Google

6 אִלּוּ si, *ex* לוּ & אִם. חָיָה vixit. אֶלֶף mille. פַּעַם
ictus, vice. מָקוֹם locus. *r.* קוּם surgere, stare.
7 עָמָל labor. פֶּה os. מָלֵא plenus fuit. *P.* implevit.
3. *f. f. N.* (8) יוֹתֵר *m.* residuum, præstantia.
r. יתר *N.* נוֹתַר reliquus fuit. חָכָם sapiens.
כְּסִיל *m.* stultus. עָנִי afflictus, pauper. *r.* עָנָה re-
spondit, afflixit. הָלַךְ ambulavit. נֶגֶד cum, coram.
חַיִּים vita.
9 מַרְאֶה adspectus. *r.* רָאָה vidit. עַיִן oculus. רְעוּת *f.*
afflictio. *r.* רָעָה. (10) כְּבָר jam. קָרָא vo-
cavit. 3. *præt. N.* יָדַע novit. *præt. N.* יָכֹל potuit,
valuit. 3. *f. k.* דּוּן judicare, *inf. H.* תַּקִּיף *m.* potens,
valens. *r.* תָּקַף prævaluit, valens fuit.
11 רָבָה multus fuit. *part. H.* אָדָם homo.
12 יָדַע scivit. טוֹב bonum. מִסְפָּר numerus. עָשָׂה fe-
cit. 3. *f. k.* צֵל *m.* umbra. *r.* צָלַל obumbratus est.
נגד *H.* הִגִּיד nunciavit, indicavit. אַחֲרֵי post.
תַּחַת sub. שֶׁמֶשׁ sol.

CAP. VII.

1 שֵׁם nomen. שֶׁמֶן oleum. יָלַד genuit. *inf. N.*
2 יָלַךְ ivit. *inf. k.* אֵבֶל *m.* luctus. מִשְׁתֶּה *m.* convivium,
potus. *r.* שָׁתָה bibit. סוֹף *m.* finis, extremitas. *r.* סוּף.
חַי vivus. נָתַן dedit, retulit. 3. *f. k.* לֵב cor.
3 כַּעַס indignatio. *r.* כָּעַס indignatus fuit. שְׂחֹק *m.* lu-
sus, derisio. *r.* שָׂחַק lusit, risit. רוֹעַ *m.* malitia, ma-
lignitas. *r.* רוּעַ malum esse. פָּנִים vultus, facies.
יָטַב bonum fuit. (4) שִׂמְחָה lætitia.
5 שָׁמַע audivit, obedivit. גְּעָרָה *f.* increpatio. *r.* גָּעַר in-
crepavit. חָכָם sapiens. שִׁיר canticum. *r.* שִׁיר ca-
nere, comtemplari. כְּסִיל *m.* stultus.
6 קוֹל vox. סִיר *c.* olla. *it.* spina.
7 עֹשֶׁק *m.* oppressio, fraus. *r.* עָשַׁק oppressit. הָלַל insa-
nivit. 3. *f. P.* אָבַד periit. 3. *f. P.* מַתָּנָה *f.* donum. *r.*
נָתַן dedit. (8) אַחֲרִית *f.* extremitas, finis. דָּבָר ver-
bum. רֵאשִׁית principium. אֹרֶךְ *m.* longitudo. רוּחַ
spiritus. אֶרֶךְ רוּחַ longanimis. *r.* אָרַךְ prolongatus est.
גבה

גָּבֹהַּ *m.* altus, elatus. (9) בהל *N.* נִבְהַל turbatus fuit. *it.* festinus fuit. *P.* בִּהֵל terruit, acceleravit, præcipitavit. 2. *f. P.* חֵיק *m.* sinus, gremium. נוּחַ quiescere. 3. *f. k.* (10) אָמַר dixit. 2. *f. k.* יוֹם dies. רִאשׁוֹן prior. חָכְמָה *f.* sapientia. שָׁאַל interrogavit.

11 נַחֲלָה *f.* possessio, hæreditas. *r.* נָחַל possedit. יוֹתֵר residuum. *r.* יתר *H.* הוֹתִיר reliquit. רָאָה vidit. *part. pl. K.*

12 צֵל *m.* umbra. יִתְרוֹן *m.* emolumentum, excellentia. יָדַע cognovit, scivit. *inf. k.* חָיָה vixit. 3. *fœm. f. P.* בַּעַל dominus, maritus. *r.* בָּעַל dominatus est.

13 מַעֲשֶׂה opus. יָכֹל potuit. תָּקַן ordinatus, directus est. *inf. P.* עִוֵּת pervertit, subvertit.

14 הָיָה fuit. 2. *imp. k.* רַע *m.* malus. עֻמַּת e regione, secundum, juxta. דִּבְרָה *f.* causa, ductus. מָצָא invenit. מְאוּמָה quicquam.

15 הֶבֶל vanitas. צַדִּיק justus. אָבַד periit. צֶדֶק justitia. רָשָׁע impius. אָרַךְ *part. H.*

16 הַרְבֵּה multum, nimis. *r.* רָבָה multus fuit. חָכַם sapiens fuit. 3. *f. Hithp.* שָׁמֵם & שָׁמַם desolavit, desolatus est. 2. *m. f. Hithp. al. f. N.* W. r. 41. ann. 1. p. 172.

17 סָכָל *m.* stultus. *r.* סִכֵּל *P.* stultum reddidit. מוּת mori. 2. *fut. K.* עֵת *m.* tempus.

18 אָחַז apprehendit, tenuit. ינח *H.* הִנִּיחַ manere fecit, reliquit, sivit. 2. *f. H.* W. r. 37. p. 158. יָצָא exivit, evasit. 3. *f. K.*

19 עָזַז roboravit, validus fuit. 3. *fœm. f. k.* שַׁלִּיט *m.* dominator. *r.* שָׁלַט dominatus est. עִיר urbs. צַדִּיק justus. עָשָׂה fecit. חָטָא peccavit.

21 דִּבֵּר locutus est. 3. *pl. f. k.* שָׁמַע audivit. עֶבֶד servus. קָלַל levis fuit. *P.* maledixit. *part. P.*

22 פַּעַם *c.* vice. *pl.* פְּעָמִים vicibus. אַחֵר *m.* alius.

23 נָסָה tulit. *P.* נִסָּה tentavit, probavit. 1. *præt. P.* חָכַם sapiens fuit, sapuit. 1. *f. k.* רָחוֹק *m.* longinquus, remotus.

24 עָמֹק *m.* profundus. *r.* עָמַק profundum est. מָצָא invenit.

25 סָבַב circuivit, ambivit, convertit. 1. *præt. N.* יָדַע scivit. *inf. k.* תּוּר explorare. בִּקֵּשׁ quæsivit. *inf. P.* חֶשְׁבּוֹן cogitatio, ratio. *r.* חָשַׁב putavit, cogitavit. רֶשַׁע *m.* improbitas. *r.* רָשַׁע improbus fuit. כֶּסֶל *m.* stoliditas, stul-

ſtultitia. כָּסַל ſtulteſcere. סִכְלוּת *f.* inſipientia. *r.* סָכַל ſtultum reddidit. הוֹלֵלָה *f.* inſania. *r.* הָלַל inſanivit. (26) מָרַר amarus fuit. מַר *m.* amarus. *it.* amaritudo. מָוֶת mors. מָצוֹד *m.* rete. *r.* צוּד venari. חרמים & חֵרֶם ſagena. *it.* anathema. אֵסוּר *m.* vinculum, ligamen. מלט *N.* נִמְלַט ereptus, liberatus eſt. *f. N.* חָטָא peccavit. *part. k.* לָכַד cepit, occupavit. 3. *f. N.*

27 קֹהֶלֶת congregatrix. *h. l.* eccleſiaſtes. *r.* קָהַל congregavit. *part. fœm. k.* vid. cap. I, v. 5.
28 עוֹד amplius, ulterius. אֶלֶף mille.
29 לְבַד tantum, יָשָׁר *m.* rectus. חִשְּׁבֹנוֹת *m. pl.* machinationes excogitatæ. *r.* חָשַׁב cogitavit.

CAP. VIII.

1 פֵּשֶׁר *m.* interpretatio. *r.* פָּשַׁר interpretatus eſt. דָּבָר
verbum, res. אוֹר lucidum eſſe. 2 *f. f. H.* עֹז *m.*
robur, fortitudo. *r.* עָזַז roboravit. שָׁנָה iteravit,
mutatus eſt. 3. *f. Pyh.*
2 פִּי os. *conſtr.* מֶלֶךְ rex. שָׁמַר cuſtodivit. דִּבְרָה cau-
ſa, ratio. שְׁבוּעָה *f.* juramentum, adjuratio. *r.* שבע
N. juravit.
3 בהל *N.* נִבְהַל turbatus eſt, præcipitavit ſe, feſtinavit.
2 *f. N.* עָמַד ſtetit. 2. *f. K.* חָפֵץ voluit, optavit. 3. *f. k.*
עָשָׂה fecit. 3. *f. k.* (4) שִׁלְטוֹן *m.* dominatio. *r.*
שָׁלַט dominatus eſt. (5) שָׁמַר cuſtodivit. מִצְוָה
præceptum. יָדַע cognovit. 3. *f. k.* עֵת *m.* tempus. *r.*
עָתָה tempeſtive locutus eſt. מִשְׁפָּט judicium. לֵב cor.
6 חֵפֶץ voluntas, ſtudium, res. רַע *m.* רָעָה *f.* malus, a. *r.* רוּעַ.
7 כַּאֲשֶׁר ſicut, quomodo. הִגִּיד *H.* nunciavit. 3. *f. H.*
8 שַׁלִּיט *m.* dominator. *r.* שָׁלַט. כָּלָא clauſit, cohibuit.
inf. k. אֵין non. מִשְׁלַחַת *f.* miſſio, miſſile. *r.* שָׁלַח
miſit. מִלְחָמָה *f.* bellum, pugna. מלט *N.* נִמְלַט ereptus, liberatus fuit. 3. *f. P.* רֶשַׁע impietas. בַּעַל dominus. (9) נָתַן dedit. *inf. k.* W. r. 38. annot. II. p. 199. מַעֲשֶׂה opus. *r.* עָשָׂה fecit. 3. *præt. N.* רַע *m.* malus, malum. (10) כֵּן ita, ſic. רָשָׁע *m.* impro-

probus. *r.* רָשַׁע. קָבַר sepelivit *part. pl. Pah.* בּוֹא venire. מָקוֹם *m.* locus. קָדוֹשׁ sanctus. הָלַךְ ivit. 3. *f. P.*
שָׁכַח oblitus est. 3. *f. Hithp.* W. r. 28. m. III. p. 96.
11 פִּתְגָם *m.* sententia, judicium. מְהֵרָה *f.* celeritas, statim, cito. מָלֵא plenus est.
12 חָטָא peccavit. מֵאָה centum. אָרַךְ prolongatus est. *part. H.* (13) צֵל *m.* umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. (14) הֶבֶל vanitas. צַדִּיק justus. נָגַע tetigit, attigit. *part. H.* אָמַר dixit.
15 שִׁבַּח laudavit. 1. *præt. P.* שִׂמְחָה *f.* lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus fuit. *inf. k.* אָכַל comedit. שָׁתָה bibit. לָוָה mutuatus est. *it.* adhæsit. 3. *f. k.* עָמָל *m.* labor, molestia. תַּחַת sub. שֶׁמֶשׁ sol.
16 יָדַע cognovit. *inf. H.* רָאָה vidit. *inf. k.* עִנְיָן *m.* occupatio, negotium. *r.* עָנָה respondit. יוֹם dies. לַיִל nox. שֵׁנָה somnus. *r.* יָשֵׁן dormivit. רָאָה vidit. *part. K.* (17) יָכֹל potuit. 3. *f. k.* מָצָא invenit. בְּשֶׁל propter. עָמַל laboravit. בִּקֵּשׁ quæsivit. חָכָם sapiens.

CAP. IX.

1 נָתַן dedit. 1. *præt. K.* בָּרַר purificavit. *it.* discrevit, probavit. *inf. k.* עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit. יָד *m.* manus. אַהֲבָה *f.* amor, dilectio. שִׂנְאָה *f.* odium. *r.* שָׂנֵא odit. (2) מִקְרֶה *m.* casus, eventus. *r.* קָרָה evenit, obvenit. אֶחָד unus. צַדִּיק justus. רָשָׁע malus. טוֹב bonus. טָהוֹר *m.* purus. *r.* טָהֵר mundus, purus fuit. טָמֵא *m.* pollutus, immundus fuit. זָבַח mactavit, sacrificavit. *part. k.* חָטָא peccavit. נִשְׁבַּע *N.* juravit. *part. N.* שְׁבוּעָה *f.* juramentum.
3 הוֹלֵלוֹת *f.* insania. *r.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. לֵבָב *m.* cor, animus. חַי vivens. חַיִּים *m. pl.* vita. אַחֲרֵי post. מֵת mortuus. *r.* מוּת mori.
4 בָּחַר elegit, selegit. 3. *f. Pyh. Keri* חָבַר associavit. חַי *m.* vivus. בִּטָּחוֹן *m.* confidentia. *r.* בָּטַח confisus est. כֶּלֶב canis. אַרְיֵה leo. (5) מוּת mori. 3. *pl. f. k.* מְאוּמָה quicquam. שָׂכָר *m.* merces. *r.* שָׂכַר mercede conduxit. שָׁכַח oblitus est. *part. N.* זֵכֶר memoria.
אהבה

6 אַהֲבָה *f.* amor. שִׂנְאָה *f.* odium. קִנְאָה *f.* zelotypia,
invidia. *r.* קָנָא zelotypus fuit. כְּבָר jam. אָבַד pe-
riit. חֵלֶק portio, pars. עוֹד adhuc, amplius. עָשָׂה
fecit. שֶׁמֶשׁ sol.
7 יָלַךְ ivit. *imper. K.* אָכַל comedit. לֶחֶם panis. שָׁתָה
bibit. *imp. k.* לֵב cor, animus. טוֹב bonus. יַיִן vi-
num. רָצָה voluit, acceptavit.
8 עֵת *m.* tempus. בֶּגֶד perfidia. *it.* vestis. *r.* בָּגַד præva-
ricatus est. לָבָן *m.* albus. *r.* הִלְבִּין albuit. שֶׁמֶן ole-
um. ראשׁ caput. חָסֵר defuit, defecit. 3. *f. k.*
9 רָאָה vidit, invisit. 2. *imp. k.* עִם cum. אִשָּׁה muli-
er. אָהַב dilexit. הֶבֶל vanitas. עָמָל labor. (10)
כֹּחַ *m.* vis, robur, facultas. עָשָׂה fecit. *imp. K.*
חֶשְׁבּוֹן cogitatio, ratio. *r.* חָשַׁב cogitavit. יָדַע sci-
vit. *inf. k.* חָכְמָה *f.* sapientia. שְׁאוֹל *m.* infernus.
הָלַךְ ivit, abiit. שָׁמָּה ibi.
11 שׁוּב reverti. 1. *præt. k.* רָאָה vidit, aspexit. *inf. k.* קַל *m.*
levis, velox. *r.* קָלַל levatus est. מֵרוֹץ *m* cursus. *r.*
רוּץ currere. גִּבּוֹר *m.* potens, robustus. *r.* גָּבַר va-
luit. מִלְחָמָה bellum. בּוּן intelligere. *part. N.*
עֹשֶׁר divitiæ. *r.* עָשַׁר ditatus est. חֵן gratia. עֵת tem-
pus. פֶּגַע *m.* occursus, casus. *r.* פָּגַע occurrit.
קָרָה obvenit, evenit. 3. *f. k.*
12 יָדַע cognovit. 3. *f. k.* דָּג *m.* piscis. אָחַז cepit, prehen-
dit. *part. pl. N.* מְצוֹדָה & מְצוּדָה *f.* venatio, sagena. *r.*
צוּד venari. רַע *m.* malus. *r.* רוּעַ malum esse. צִפּוֹר *f.*
avis, avicula. *r.* צָפַר evolavit. פַּח *m.* laqueus. *r.*
פּוּחַ afflare. יוּקָשִׁים *m. pl.* irretiti. *r.* יָקַשׁ vel קוּשׁ
laqueum tetendit. נָפַל cecidit, dejecit. 2. *f. f. k.*
פִּתְאֹם subito, repente. (13) גָּדוֹל *m.* magnus.
14 עִיר urbs. קָטָן *m.* קְטַנָּה *f.* parvus, a. מְעַט parum.
מֶלֶךְ, rex. סָבַב circuivit. בָּנָה ædificavit. מָצוֹד *m.*
arx, propugnaculum.
15 מִסְכֵּן *m.* indigus, pauper. *r.* סָכַן profuit. מלט N.
נִמְלַט ereptus est. 3. *præt. P.* זָכַר recordatus fuit.
16 גְּבוּרָה *f.* virtus, potentia, robur. *r.* גָּבַר valuit. בָּזָה spre-
vit, contemsit. *part. Pah.* שָׁמַע audivit. *part. N.*
17 נַחַת *f.* quies. *r.* נוּחַ quiescere. זְעָקָה *f.* clamor. *r.* זָעַק
clama-

clamavit. מָשַׁל imperavit. *part. k.* כְּסִיל *m.* ſtultus:
18 כְּלִי *m.* inſtrumentum, vas. קְרָב *m.* prælium, bellum.
וְחֹטֶא peccavit. *part. N.* אָבַד periit. 3. *f. P.* הַרְבֵּה
multum.

CAP. X.

1 זְבוּב *m.* muſca. בָּאַשׁ putruit, fœtuit. 3. *f. H.* נָבַע eru-
ctavit, ſcaturivit. 3. *f. H.* שֶׁמֶן oleum, unguentum.
רָקַח condivit, confecit unguenta. *part. k.* רֹקֵחַ un-
guentarius. יָקָר *m.* pretioſus, honorabilis, nobilis.
r. יָקַר pretioſus fuit. כָּבוֹד *m.* honor, gloria. סִכְלוּת
f. ſtultitia. מְעַט parum.
2 יָמִין *f.* dextera. כְּסִיל *m.* ſtultus. שְׂמֹאל *m.* ſiniſtra.
3 סָכָל ſtultus, ſtolidus. חָסֵר defecit.
4 עָלָה adſcendit. 3. *f. k.* ינח *H.* הִנִּיחַ reliquit, ſivit, col-
locavit. 2. *et* 3. *m. f. H.* מַרְפֵּא medicina, curatio. *r.*
רָפָא ſanavit. חֵטְא *m.* peccatum. *r.* חָטָא peccavit.
5 רָאָה vidit. שְׁגָגָה *f.* error. *r.* שָׁגַג erravit. יָצָא exiit.
שַׁלִּיט *m.* dominator. *r.* שָׁלַט dominatus eſt.
6 נָתַן dedit. 3. *præt. N.* סֶכֶל ſtoliditas. מָרוֹם *m.* altum,
altitudo. *r.* רום altum eſſe. עָשִׁיר *m.* dives. *r.* עָשַׁר
ditatus eſt. שֵׁפֶל *m.* abjectio, humilitas. *r.* שָׁפֵל hu-
miliatus eſt. יָשַׁב ſedit, conſedit. 3. *pl. f. k.*
7 עֶבֶד *m.* ſervus. סוּס *m.* equus. שַׂר *m.* princeps.
הָלַךְ ivit. (8) חָפַר fodit, effodit. *part.* גּוּמָּץ *m.*
foſſa. *r.* גמץ. נָפַל cecidit. 3. *f. k.* פָּרַץ rupit, per-
rupit. גָּדֵר *m.* maceria, ſepes. *r.* גָּדַר ſepſit. נָשַׁךְ
momordit. 3. *m. ſing. f. k.* נָחָשׁ *m.* ſerpens.
9 נָסַע profectus eſt, receſſit. *part. H.* אֶבֶן lapis. עָצַב do-
luit. 3. *f. N.* בָּקַע ſcidit, rupit. *part. k.* עֵץ *m.* li-
gnum. סָכַן profuit. *N.* periclitatus fuit. 3. *f. N.*
10 קָהָה obſtupuit, obtuſum fuit. *P.* קֵהָה hebetavit. בַּרְזֶל
m. ferrum. קָלַל levatus fuit. 3. *præt. P.* חַיִל virtus.
גָּבַר valuit. 3. *f. P.* יִתְרוֹן reliquum, præſtantia. *r.*
יתר. כָּשֵׁר rectum eſt. *inf. H.*
11 נָשַׁךְ momordit. 3. *f. k.* לַחַשׁ *m.* muſſitatio. *it.* incanta-
tio.

tio. *r.* לָחַשׁ mussitavit. בַּעַל dominus: *r* בָּעַל dominatus est. לָשׁוֹן lingua. (12) חֵן gratia.
שָׂפָה *f.* labium. כְּסִיל stultus. בָּלַע absorpsit, perdidit. 3.*f.f.P.* (13) תְּחִלָּה *f.* initium, principium.
r. חָלַל perforatus est. *H.* incepit. סִכְלוּת stultitia.
אַחֲרִית postremum, finis. הוֹלֵלוּת *f.* insania. *r.* הָלַל insanivit. (14) סָכָל *m.* stolidus. רָבָה multus fuit. נגד *H.* indicavit.
15 עָמָל *m.* labor. יָגַע laboravit, fatigatus est. 3 *f. P.*
יָלַךְ ivit. *inf. k.* (16) אִי væ. מֶלֶךְ rex. נַעַר
puer. שַׂר *m.* princeps. בֹּקֶר mane. אָכַל comedit. 3.*pl.f. k.*
17 אַשְׁרֵי *pl.* beatitudines, beate. *r.* אָשַׁר incessit. *P.* felicem prædicavit. חוֹרִים *m. pl.* ingenui, nobiles. *r.* חָרַר exarsit. גְּבוּרָה *f.* virtus. *r.* גָּבַר valuit. שְׁתִי *m.* compotatio. *r.* שָׁתָה bibit, potavit.
18 עַצְלָה *f.* pigritia. *dual.* עֲצַלְתַּיִם pigritiæ summæ. *r.* עָצַל piger fuit. מָכַךְ & מוּךְ tenuem esse, attenuari. 3.*f. N.* מְקָרֶה *m.* contignatio, tabulatum. *r.* קָרָה evenit, obvenit. שִׁפְלוּת *f.* demissio. *r.* שָׁפֵל humiliatus est. דָּלַף stillavit, perstillavit.
19 שְׂחֹק lusit, risit. *inf. k.* עָשָׂה fecit. *part. pl. k.* לֶחֶם panis. יַיִן vinum. שָׂמַח lætus, hilaris fuit. 3. *f. P.* עָנָה respondit. 3.*f. k.* (20) מַדָּע *m.* scientia. *r.* יָדַע. קָלַל levatus est. *P.* קִלֵּל maledixit. חֶדֶר, חָדַר *m.* cubiculum, conclave. מִשְׁכָּב *m.* cubile, stratum. *r.* שָׁכַב jacuit. עָשִׁיר dives. עוֹף avis. יָלַךְ ivit, ambulavit. 3.*f. H.* כָּנָף *c.* ala.

CAP. XI.

1 שָׁלַח misit. 2. *imp. P.* לֶחֶם panis. רֹב *m.* multitudo. *r.* רָבַב multum, copiosum est. מָצָא invenit.
2 נָתַן dedit. *imp. k.* חֵלֶק pars, portio. יָדַע cognovit. 2.*m.f. k.* (3) מָלֵא plenus fuit. 3.*pl.f. N.* עָב *f.* nubes densa. *r.* עוב *H.* הֵעִיב obnubilavit. גֶּשֶׁם imber, pluvia. ריק *H.* הֵרִיק evacuavit, effudit. 3.*pl.f.H.* נָפַל cecidit. 3.*f. k.* עֵץ arbor. דָּרוֹם *m.* meridies. צָפוֹן *m.* septentrio. מָקוֹם *m.* locus. הָיָה fuit. 3.*m.f.k.*

שָׁמַר

4 שָׁמַר custodivit, observavit. זָרַע seminavit. 3. *f.* *K.*
קָצַר abbreviatus est, messuit.
5 דֶּרֶךְ via. עֶצֶם os, ossis. בֶּטֶן uterus. מָלֵא *m.* plenus.
6 זֶרַע semen. *r.* זָרַע 2. *imp.* *k.* עֶרֶב vespera. ינח *H.*
הִנִּיחַ reliquit, statuit, remisit. 2. *f.* *H.* כָּשֵׁר rectus
fuit. 3. *f.* *k.* אֵי utrum. או vel.
7 מָתוֹק *m.* dulcis. *r.* מָתַק dulcis fuit. אור lux. עַיִן oculus.
רָאָה *inf.* *k.* (8) שָׁנָה annus. הַרְבֵּה *m.*
multum, plurimum. שָׂמַח lætatus est. זָכַר recordatus
est. חשֶׁךְ tenebræ. בוא venire. הֶבֶל vanitas.
9 בָּחוּר electus, juvenis. *r.* בָּחַר elegit. יַלְדוּת pueritia.
r. יָלַד genuit. טוב & יָטַב benefecit, bonum esse.
3. *f.* *H.* בְּחֻרוֹת *f.* *pl.* juventus. דֶּרֶךְ via. מַרְאֶה *m.*
visio, adspectus. *r.* רָאָה vidit. יָדַע scivit, novit. *imp.* *k.*
בוא 3. *f.* *H.* מִשְׁפָּט judicium.
10 סור discedere. *imp.* *H.* כַּעַס *m.* indignatio. *r.* כָּעַס indignatus
fuit. עָבַר transiit. 2. *imp.* *H.* בָּשָׂר caro.
שַׁחֲרוּת *f.* juventa, adolescentia.

CAP. XII.

1 זָכַר recordatus fuit. *imp.* *k.* בָּרָא creavit. *part.* *k.* בְּחוּרוֹת
f. *pl.* juventus. *r.* בָּחַר elegit. בוא venire. 3. *pl.* *f.* *k.*
רַע *m.* רָעָה *f.* malus, a. נָגַע tetigit, attigit. 3. *pl.* *pr.* *H.*
חֵפֶץ *m.* voluntas, beneplacitum. *r.* חָפֵץ voluit.
2 חָשַׁךְ obscurus, obscuratus fuit. 3. *f.* *f.* *k.* אור lux, יָרֵחַ
m. luna. שוב reverti. עָב *f.* nubes. אַחַר post.
גֶּשֶׁם *m.* imber, pluvia.
3 זוע movere, commovere se. 3. *pl.* *f.* *K.* שָׁמַר custodivit.
עָוַת pervertit, subvertit. 3. *plur.* *præt.* *Hithp.* אֱנוֹשׁ vir,
homo. חַיִל robur. בָּטַל cessavit. טֹחֲנוֹת *f.* *pl.*
molares, dentes. *r.* טָחַן moluit. מָעַט parum fuit.
3. *pl.* *præt.* *P.* רָאָה vidit, prospexit. *part.* *f.* *plur.* *k.*
אֲרֻבָּה *f.* specus, cataracta, fenestra. *r.* אָרַב insidiatus
est. (4) סָגַר clausit, conclusit. 3. *præt.* *Pyh.*
דֶּלֶת *f.* ostium, valva. שוק *m.* platea, vicus, forum.
r. שוק *P.* שׁוֹקֵק appetivit. שָׁפָל & שְׁפַל humilis.

קוֹל *m.* vox. טַחֲנָה *f.* mola. קוּם surgere. 3.*f.k.* צִפּוֹר avis. שָׁחַח curvatus, depressus fuit. 3.*f.N.* שִׁיר cantus. *r.* שׁוּר canere.

5 גָּבֹהַּ *m.* altus, excelsus. *r.* גָּבַהּ altus, elatus fuit. חַתְחַתִּים *m.pl.* contritiones, terrores. *r.* חָתַת attritus, territus fuit. נִיץ *H.* הֵנֵיץ germinavit, effloruit. 3.*m.f.H.* שָׁקֵד amygdalus. *r.* שָׁקַד assiduus fuit. סָבַל portavit, tulit. 3.*m.f.Hithp.* W.r.28.1.p.90. חָגָב *m.* cicada, locusta. פּוּר disrumpi. 3.*f.fut.H.* אֲבִיּוֹנָה *f.* appetitus, concupiscentia. *r.* אָבָה voluit. עוֹלָם *m.* seculum. סָבַב circuivit. סָפַד planxit. *part.k.*

6 רָחַק longinquus, remotus fuit. 3.*m f.N.* חֶבֶל *m.* funiculus, laqueus. *r.* חָבַל pigneratus est, ligavit. כֶּסֶף argentum. רוּץ currere. *al.* רָצַץ quassavit, concussit, confregit. 3.*fœm.fut.K.* גֻּלָּה *f.* lecythus, lenticula. זָהָב *m.* aurum. שָׁבַר fregit, confregit. 3.*fœm.f.N.* כַּד *f.* cadus, hydria. *r.* כדד. מַבּוּעַ *m.* scaturigo. *r.* נָבַע scaturivit. רוּץ *al.* רָצַץ 3.*præt.* N. גַּלְגַּל *m.* orbis, rota. *r.* גָּלַל volvit. בּוֹר fovea, cisterna.

7 שׁוּב reverti. עָפָר *m.* pulvis. רוּחַ spiritus.

8 הֶבֶל vanitas. קוֹהֶלֶת vid. cap. I, v. I.

9 יוֹתֵר reliquum, ceterum. עוֹד amplius. לָמַד didicit. *P.* docuit. דַּעַת scientia. עָם populus. אִזֵּן *P.* attendit, auscultavit. חָקַר investigavit. 3.*præt.P.* תִּקֵּן ordinatus, directus fuit. 3.*præt.P.* מָשָׁל *m.* similitudo, parabola, proverbium. *r.* מָשַׁל dominatus fuit. (10) בִּקֵּשׁ *P.* quæsivit. מָצָא invenit. חֵפֶץ *m.* voluntas, beneplacitum. כָּתַב scripsit. *part. Pah.* יֹשֶׁר *m.* rectitudo, æquitas. אֱמֶת *f.* veritas, fides. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit.

11 דָּרְבָן *m.* stimulus, aculeus. *pl.* דָּרְבֹנוֹת. מַסְמְרִים & מַשְׂמְרוֹת clavi, claviculi. *r.* סָמַר horruit. נָטַע plantavit. *part. Pah.* בַּעַל *m.* dominus, maritus. אֲסֻפּוֹת *f.pl.* collectanea, collegia. *r.* אָסַף congregavit. נִתַּן dedit. רָעָה pavit. *part.k.*

12 זהר *H.* הִזְהִיר splenduit. *it.* admonuit. *imp. H.* סֵפֶר enumeratio, liber. *r.* סָפַר numeravit, recensuit. קֵץ *m.* finis, extremum. *r.* קָצַץ amputavit. לַהַג *m.* lectio,

lectio, ſtudium, doctrina. הַרְבֵּה multum. יְגִיעַ *m.* יְגִיעָה *f.* labor. *r.* יָגַע laboravit.
13 סוֹף *m.* finis, extremitas, ſumma. *r.* סוּף deficere. שָׁמַע audivit. יָרֵא timuit. *imp. k.* מִצְוָה *f.* præceptum. *r.* צִוָּה præcepit. שָׁמַר cuſtodivit.
14 מַעֲשֶׂה opus. *r.* עָשָׂה fecit. בּוֹא venire. 3. *f. H.* מִשְׁפָּט judicium. עלם *N.* נֶעְלָם latitavit. *part. N.* טוֹב bonus. רַע malus.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

E S T H E R.

C A P. I.

1 יוֹם dies. מָלַךְ regnavit. *part. k.* מֵאָה centum. מְדִינָה provincia. *r.* דּוּן judicare.
2 יָשַׁב ſedit, conſedit. *inf. k.* כִּסֵּא ſolium, thronus. מַלְכוּת regnum. בִּירָה *f.* regia, arx, metropolis.
3 שָׁנָה annus. מָלַךְ *inf. k.* W. r. 48. m. IV p. 227. מִשְׁתֶּה *m.* convivium. *r.* שָׁתָה bibit. כֹּל omnis. שַׂר princeps. עֶבֶד ſervus. חַיִל exercitus. פַּרְתְּמִים principes. פָּנִים facies.
4 רָאָה vidit. *inf. H.* עֹשֶׁר divitiæ. *r.* עָשַׁר ditatus eſt. כָּבוֹד gloria, honor. יְקָר *m.* pretium, res pretioſa, gloria, honor. *r.* יָקַר pretioſus fuit. תִּפְאֶרֶת decus, ornatus. *r.* פֵּאֵר *P.* ornavit. גְּדוּלָּה magnitudo. *r.* גָּדַל magnus fuit. רַב multus.
5 מָלֵא plenus fuit. *inf. k.* עָשָׂה fecit. עַם populus. מָצָא invenit. *part. pl. N.* קָטָן parvus, minor, minimus חָצֵר atrium. גַּן, גַּנָּה, גִּנָּה *f.* hortus. בִּיתָן *m.* palatium.
6 חוּר *m.* albus, candidus. *r.* חָוַר albuit. כַּרְפַּס *m.* carbaſus, carbaſinum. תְּכֵלֶת *f.* hyacinthus. *r.* חכל. אָחַז cepit, comprehendit. חֶבֶל *m.* corruptio, funis. *r.* חָבַל ligavit, pigneratus eſt. בּוּץ *m.* byſſus, byſſinum. אַרְגָּמָן *m.* purpura. *r.* אָרַג texuit. גָּלִיל *m.*

 limes,

Digitized by Google

limes. *pl.constr.* כֶּסֶף argentum. עַמּוּד *m.* columna. שֵׁשׁ *m.* marmor. *contr.* שַׁיִשׁ. מִטָּה *f.* lectus. *r.* נָטָה inclinavit. זָהָב aurum. רִצְפָּה pavimentum. *r.* רָצַף stravit. בַּהַט *m.* porphyrites, crystallum. דַּר *m.* parius lapis, parium, marmor candidum. סֹחֶרֶת *f. nom. proprium lapidis præstantis. r.* סחר.
7 שקה *H.* הִשְׁקָה potavit. כְּלִי vas. שָׁנָה iteravit, variavit. *part. pl. k.* יַיִן vinum. יָד manus.
8 שְׁתִיָּה potus. *r.* שָׁתָה. דָּת lex. אָנַס adegit, coegit. *part. k.* יָסַד fundavit. רָצוֹן *m.* voluntas. *r.* רָצָה voluit. (9) מַלְכָּה regina. נָשִׁים *f. pl.* mulieres, uxores. *r.* נָשָׁה oblitus fuit, mutuavit.
10 טוֹב bonum. אָמַר dixit. סָרִיס *m.* eunuchus. שֵׁרֵת *P.* ministravit. *part. plur. P.*
11 בוא venire. *H.* adducere. *inf. H.* כֶּתֶר *f.* corona. *r.* כִּתֵּר *P.* cinxit, coronavit. יֳפִי & יְפִי *m.* pulchritudo.
12 מֵאֵן *P.* renuit. 3. *f. P.* דָּבָר verbum. קָצַף efferbuit, spumavit. 3. *f. k.* מְאֹד valde. חֵמָה æstus iræ. *r.* יָחַם caluit. בָּעַר arsit, exarsit.
13 חָכָם *m.* sapiens, peritus, prudens. יָדַע scivit. *part. k.* עֵת tempus. דִּין *m.* judicium. *r.* דּוּן judicare.
14 קָרוֹב *m.* propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit. יָשַׁב sedit, consedit. *part. k.*
15 עָשָׂה *inf. k.* מַאֲמָר sermo. (16) בַּד solus. *r.* בָּדַד solitarius fuit. עָוָה curvus fuit, perverse egit.
17 יָצָא exivit. 2. *f. K.* בָּזָה sprevit. *inf. H.* בַּעַל dominus, maritus. עַיִן oculus.
18 שָׁמַע audivit. בִּזָּיוֹן *m.* contemtus. *r.* בָּזָה sprevit. קֶצֶף spuma, ira. *r.* קָצַף efferbuit.
19 כָּתַב scripsit. 3 *f. N.* עָבַר transivit. נָתַן dedit. רְעוּת amica, proxima.
20 פִּתְגָּם sermo.
21 יָטַב bonus fuit.
22 שָׁלַח misit. סֵפֶר *m.* liber, epistola. כְּתָב *m.* כְּתָבָה *f.* scriptura, scriptum. לָשׁוֹן lingua. הָיָה fuit. *inf. k.* שָׂרַר principatum tenuit. *part. k.*

CAP.

CAP. II.

1 דָּבָר verbum. *r.* דִּבֵּר locutus est. שָׁכַךְ posuit, sedavit, quievit. *inf. k.* חֵמָה ira, excandescentia. *r.* יָחַם. זָכַר recordatus est. עָשָׂה fecit. גָּזַר secuit, decidit, decrevit. (2) אָמַר dixit. נַעַר puer. נַעֲרָה puella. *r.* נָעַר excussit. שָׁרַת ministravit. *part. P.* בִּקֵּשׁ quæsivit. 3. *f. P.* בְּתוּלָה virgo. טוֹב bonus. מַרְאֶה *m.* visio, adspectus. *r.* רָאָה vidit, adspexit.
3 פָּקַד visitavit. *it.* præcepit. *it.* præfecit. 3. *f. H.* פָּקִיד *m.* præfectus. מְדִינָה provincia. קָבַץ congregavit. 3. *f. k.* בִּירָה *f.* regia, arx. נָשִׁים *f. pl.* mulieres. שָׁמַר custodivit. נָתַן dedit. *inf. k.* תַּמְרוּק *m.* mundatio, strigilis. *r.* מָרַק tersit, expolivit.
*4 עַיִן oculus. עָשָׂה fecit.
5 שֵׁם nomen. בֵּן filius. איש vir.
6 גָּלָה migravit, abductus fuit in captivitatem. *Hoph.* הָגְלָה deportatus fuit. גּוֹלָה *f.* deportatio, exilium.
7 אָמַן nutrivit. *part. k.* בַּת filia. דּוֹד *m.* dilectus, amicus, patruus. אָב pater. אֵם mater. יָפֶה pulcher. *r.* יָפָה pulcher, elegans fuit. תֹּאַר *m.* forma, species. *r.* תָּאַר efformatus, deformatus fuit. מוּת mori. לָקַח accepit. (8) שָׁמַע audivit. *inf. N.* דָּת lex, edictum. רַב multus.
9 נָשָׂא tulit. 3. *f. k.* חֶסֶד benignitas, misericordia. בהל *N.* נִבְהַל turbatus est. *P.* בִּהֵל terruit, festinavit. 3. *f. P.* מָנָה *f.* pars, portio. *r.* מָנָה numeravit. רָאָה vidit. *part. Pah.* שָׁנָה iteravit, mutavit. 3. *f. P.*
10 נגד *H.* הִגִּיד indicavit. עַם populus. מוֹלֶדֶת *f.* nativitas, progenies. *r.* יָלַד genuit. צִוָּה præcepit.
11 הָלַךְ ivit, ambulavit. חָצֵר *f.* atrium. יָדַע scivit, cognovit. *inf. k.* שָׁלוֹם pax. עָשָׂה 3. *f. N.*
12 נָגַע tetigit. *inf. H.* תּוֹר terminus, ordo. *r.* תּוּר explorare. בּוֹא venire. קֵץ finis. דָּת statutum. חֹדֶשׁ mensis. מָלֵא implevit. 3. *f. k.* * מְרוּקִים mundationes. *r.* מָרַק. * שֶׁמֶן oleum. מוֹר *m.* myrrha. בֶּשֶׂם, בֹּשֶׂם, בְּשָׂם *m.* aroma, odoratum.

Digitized by Google

13 בֵּית domus. (14) עֶרֶב vesper, crepusculum. *r.* עָרַב miscuit. בֹּקֶר mane. *r.* בָּקַר quæsivit. שׁוּב reverti. סָרִיס eunuchus. פִּילֶגֶשׁ *f.* concubina. חָפֵץ voluit. קָרָא vocavit.
15 תּוֹר *m.* ordo. לָקַח accepit. בִּקֵּשׁ quæsivit. נָשָׂא tulit, sustulit. חֵן gratia, favor. *r.* חָנַן gratiosus fuit.
16 שָׁנָה annus. (17) אָהַב dilexit. שׂוּם ponere. 3. *fut.* *H.* כֶּתֶר corona. רֹאשׁ caput. מָלַךְ 3. *f.* *H.*
18 מִשְׁתֶּה convivium. גָּדוֹל magnus, a, magnum. שַׂר princeps. עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit. הֲנָחָה quies, immunitas. *r.* נוּחַ quiescere. מְדִינָה provincia. נָתַן dedit. מַשְׂאֵת portio, munus, oblatio. *r.* נָשָׂא.
19 קָבַץ collegit, congregavit. *inf.* *N.* שַׁעַר porta.
20 נגד *H.* הִגִּיד indicavit. *part.* *H.* צִוָּה præcepit. אָמַן *inf.* *k.* (21) קָצַף efferbuit. סַף limen, pelvis. שָׁלַח misit. *inf.* *k.*
22 יָדַע scivit, cognovit 3. *f.* *N.* מַלְכָּה regina.
23 בִּקֵּשׁ quæsivit, מָצָא invenit. 3. *f.* *N.* תָּלָה suspendit. 3. *f.* *N.* שְׁנַיִם duo, bini. עֵץ lignum. כָּתַב scripsit. 3. *f.* *N.* סֵפֶר liber.

CAP. III.

1 אַחַר post. דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר locutus est. *chald.* duxit. גָּדַל magnus fuit. *P.* גִּדֵּל & גַּדֵּל magnificavit, educavit. מֶלֶךְ rex. נָשָׂא tulit. 3 *f.* *P.* שׂוּם ponere. 3. *f.* *H.* כִּסֵּא solium, thronus. שַׂר princeps. *r.* שׂוּר.
2 עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit. שַׁעַר porta. כָּרַע incurvavit se, procubuit in genua. *part.* *k.* שָׁחָה abjecit, incurvavit se. *part.* *H thp.* W. r. 28. m. III. p. 96. צִוָּה præcepit. (3) אָמַר dixit. מַדּוּעַ quare. עָבַר transiit. *part.* *k.* מִצְוָה præceptum. *r.* צִוָּה.
4 הָיָה fuit. 3 *f* *k.* שָׁמַע audivit. נגד *H.* הִגִּיד indicavit. רָאָה vidit. *inf.* *k.* עָמַד stetit. 3. *f.* *k.* יְהוּדִי *m.* judæus. (5) רָאָה 3. *f.* *K.* מָלֵא implevit. חֵמָה ira, furor, æstus iræ. *r.* יָחַם. (6) בּוּז, בָּזָה sprevit. שָׁלַח misit. יָד manus. בַּד solus. בִּקֵּשׁ quæsivit. שׁמד *H.* הִשְׁמִיד perdidit. (7) חֹדֶשׁ novilunium, mensis.

ראשׁון

Digitized by Google

ראשון primus. שָׁנָה annus. נָפַל cecidit. פּוּר sors. *pl.* פּוּרִים sortes. גּוֹרָל *m.* sors. *r.* גרל.
8 יֵשׁ est, sunt. פָּזַר dispersit. *part. Pyh.* פָּרַד separavit. *part. Pah.* שָׁנָה iteravit, variavit. *part. k.* שָׁוָה æquatus, utilis fuit. *part. k.* ינח *H.* posuit, dimisit. *inf. H.*
9 טוֹב bonum. כָּתַב scripsit. אָבַד periit. *P.* perdidit. אֶלֶף mille. כִּכָּר *f.* massa. *it.* talentum. כֶּסֶף argentum. שָׁקַל pendit, ponderavit. 1. *f. k.* יָד manus. מְלָאכָה opus. *r.* לאך. בּוֹא venire. *inf. H.* גְּנָז *m.* thesaurus. (10) סוּר discedere, recedere. 3 *f. k.* טַבַּעַת *f.* annulus. *r.* טָבַע immersus est. נָתַן dedit. 3. *f. k.* צָרַר ligavit. *it.* hostiliter egit. *part. N.*
11 נָתַן dedit. *part. Pah.* עָשָׂה *inf. k.* עַיִן oculus.
12 קָרָא vocavit. סֹפֵר scriba. אֲחַשְׁדַּרְפְּנִים *m. pl.* satrapæ. פֶּחָה *m.* dux, princeps. כְּתָבָה scriptura. לָשׁוֹן lingua. חָתַם signavit. *part. N.*
13 סֵפֶר litera, epistola. רָץ cursor. *r.* רוּץ currere. הָרַג occidit. *inf. k.* נַעַר puer, juvenis. זָקֵן senex. טַף parvulus. נָשִׁים mulieres. שָׁלָל spolium, præda. *r.* שָׁלַל spoliavit, prædatus est. בָּזַז spoliavit. *inf. k.* (14) פַּתְשֶׁגֶן *m.* exemplum, exemplar. גָּלָה migravit. *it.* revelavit. הָיָה fuit. *inf. k.* עָתִיד *m.* paratus. (15) יָצָא exivit. דָּחַף impulit. *part. Pah.* בִּירָה metropolis, arx regia. שָׁתָה bibit. *inf. k.* עִיר civitas. בוך *N.* נָבוֹכָה perplexum, implexum est. 3. *præt. fœm. N.*

CAP. IV.

1 יָדַע novit, cognovit. עָשָׂה fecit. 3. *præt. N.* קָרַע scidit. 3. *f. k.* בֶּגֶד perfidia, prævaricatio. *it.* vestis. *r.* בָּגַד perfidus fuit. לָבַשׁ & לָבֵשׁ vestivit se, induit. שַׂק saccus. אֵפֶר *m.* cinis. יָצָא exivit. תָּוֶךְ medium. עִיר civitas. זָעַק clamavit. זַעַק *m.* זְעָקָה *f.* clamor. גָּדוֹל magnus. מַר amarus. *r.* מָרַר amarus fuit.
2 בּוֹא venire. עַד usque. פָּנִים facies. שַׁעַר porta. מֶלֶךְ rex. *r.* מָלַךְ regnavit. לְבוּשׁ *m.* vestis. *r.* לָבַשׁ induit.
3 מְדִינָה provincia. *r.* דּוּן judicare. מָקוֹם locus. *r.* קוּם.

Digitized by Google

דָּבָר verbum. דָּת lex. נָגַע tetigit. *part. H.* אֵבֶל luctus. *r.* אָבַל luxit. צוֹם jejunium. *r.* צוּם jejunare. בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה flevit. מִסְפֵּד planctus. *r.* סָפַד planxit. יצע *H.* הִצִּיעַ stravit. 3. *f. Hoph. aliis est præt. Pyh.* רַב multus. (4) נַעֲרָה *f.* puella. *r.* נָעַר excussit. סָרִיס eunuchus. נגד *H.* הִגִּיד indicavit. חול parturire, dolere, timere. 3. *f. Hithp.* מַלְכָּה regina. שָׁלַח misit. סור recedere. *inf. H.* מֵעַל desuper. קִבֵּל accepit.

5 קָרָא vocavit 3. *f. k.* עָמַד stetit. *H.* stare fecit. צִוָּה præcepit. יָדַע scivit. *inf. k.*

6 יָצָא exivit. 3. *f. k.* רְחוֹב *c.* platea. שַׁעַר porta.

7 נגד *H.* indicavit. קָרָה evenit, obvenit, occurrit. פָּרָשָׁה expositio. *r.* פָּרַשׁ exposuit, explanavit, declaravit. כֶּסֶף argentum. אָמַר dixit. שָׁקַל pendit, appendit. גֶּנֶז *m.* thesaurus, gaza. *r.* גנז. אָבַד periit. *P.* perdidit. (8) פַּתְשֶׁגֶן exemplar. כְּתָב scriptura. נָתַן dedit. שמד *H.* הִשְׁמִיד perdidit. *inf. H.* רָאָה *inf. k.* חָנַן gratiosus fuit. *inf. H.* בִּקֵּשׁ quæsivit. עַם populus.

9 בוא venire. (10) צִוָּה præcepit.

11 עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit. אִישׁ vir. אִשָּׁה, אֵשֶׁת fœmina, mulier. חָצֵר atrium. פְּנִימִי *m.* פְּנִימִית *f.* interior. קָרָא vocavit. מות mori. *H.* accedere, *inf. H.* ישט *H.* הוֹשִׁיט extendit. 3. *f. H.* שַׁרְבִיט *m.* sceptrum. זָהָב aurum. חָיָה vixit.

13 דָּמָה similis fuit. *P.* דִּמָּה assimilavit, cogitavit. נֶפֶשׁ anima. מלט *H.* נִמְלַט ereptus fuit.

14 חָרַשׁ aravit. *it.* surdum egit, tacuit. *inf. H.* רֶוַח respiratio. *r.* רָוַח respiravit. הַצָּלָה liberatio. *r.* נצל *N.* ereptus est. עָמַד stetit. מָקוֹם locus. אַחֵר alius. אָב pater. נָגַע tetigit. *H.* הִגִּיעַ pertingere fecit, pervenit. (15) שׁוּב reverti.

16 הָלַךְ ivit. *imp. k.* כָּנַס collegit, congregavit. *imp. k.* מָצָא invenit. צוּם jejunare. אָכַל comedit. 2. *pl. fut. k.* שָׁתָה bibit. 2. *pl. f. k.* יוֹם dies. לַיִל nox. נַעֲרָה puella.

17 עָבַר transiit. עָשָׂה fecit. צִוָּה præcepit.

CAP.

Digitized by Google

CAP. V.

1 הָיָה fuit. לָבַשׁ induit, vestivit se. מַלְכוּת regnum. r.
מָלַךְ regnavit. עָמַד stetit. חָצֵר atrium. בַּיִת domus. פְּנִימִי m. פְּנִימִית f. interior. נֹכַח coram, contra. יָשַׁב sedit. part. K. כִּסֵּא solium, thronus. פֶּתַח ostium. r. פָּתַח aperuit.
2 רָאָה vidit. inf. k. נָשָׂא tulit. חֵן gratia. עַיִן oculus. ישט H. הוֹשִׁיט extendit. שַׁרְבִיט sceptrum. זָהָב aurum. יָד manus. קָרַב appropinquavit. נָגַע tetigit. 3 f. K. רֹאשׁ caput.
3 בַּקָּשָׁה f. postulatio, petitio. r. בִּקֵּשׁ P. quæsivit. חֲצִי dimidium. r. חָצָה dimidiavit. נָתַן dedit. 3. f. N.
4 טוֹב bonum. בּוֹא venire. it. ingredi. מִשְׁתֶּה convivium. r. שָׁתָה bibit. עָשָׂה fecit.
5 מָהַר dotavit. it. festinavit. עָשׂוֹת inf. K.
6 יַיִן vinum. שְׁאֵלָה f. petitio. r. שָׁאַל rogavit, petiit. עָשְׂתָה 3. f. N. (7) עָנָה respondit. P. afflixit.
8 מָצָא invenit. מָחָר cras.
9 יָצָא exivit. שָׂמֵחַ lætus. r. שָׂמַח lætatus est. לֵב cor. רָאוֹת vidit. inf. k. שַׁעַר porta. קוּם surgere. זוּעַ movere. part. k. מָלֵא plenus fuit. חֵמָה ira, excandescentia. r. יָחַם incaluit.
10 אפק Hithp. הִתְאַפֵּק confirmavit, fortiter se continuit. 3. f. Hithp. שָׁלַח misit. אָהַב dilexit. part. k. אִשָּׁה mulier. (11) סָפַר numeravit. כָּבוֹד gloria. עֹשֶׁר m. divitiæ. רוֹב multitudo. r. רָבַב. בֵּן filius. r. בָּנָה ædificavit. כֹּל omnis. גָּדַל magnus fuit. 3. pl. præt. P. שַׂר princeps. עֶבֶד servus.
12 גַּם etiam. קָרָא vocavit. part. k.
13 שָׁוָה æquatus est, utile fuit. part. k. עֵת tempus. r. עָתָה tempestive locutus est.
14 עֵץ lignum. גָּבֹהַּ altus, excelsus. אַמָּה cubitus. בֹּקֶר mane. תָּלָה suspendit. 3. f. k. יָטַב bonum fuit.

CAP. VI.

1 לַיִל nox. נָדַד vagatus est. שֵׁנָה f. somnus. r. יָשֵׁן dor-

dormivit. מֶלֶךְ rex. אָמַר dixit. בּוֹא venire. סֵפֶר liber. זִכְרוֹן *m.* memoria. דָּבָר verbum. *r.* דִּבֵּר locutus est. יוֹם dies. הָיָה fuit. קָרָא vocavit, legit. *part. N.* פָּנִים facies.

2 מָצָא invenit. 3. *f. N.* כָּתַב scripsit. *part. Paul.* נגד *H.* הִגִּיד indicavit. סָרִיס eunuchus. שָׁמַר custodivit. *part. K.* סַף limen. *r.* ספף. בִּקֵּשׁ quæsivit. שָׁלַח misit. *inf. k.* יָד manus.

3 עָשָׂה fecit. יְקָר honos, res pretiosa. *r.* יָקַר pretiosus fuit. גְּדוּלָּה & גְּדֻלָּה magnitudo, magnificentia. *r.* גָּדַל magnus fuit. נַעַר puer. מְשָׁרֵת minister. *r.* שֵׁרֵת *P.* ministravit. *part. P.*

4 חָצֵר atrium. בּוֹא venire. חִיצוֹן exterior. *r.* חוּץ foris. תָּלָה suspendit. *inf. k.* עֵץ lignum. כּוּן aptare.

5 עָמַד stetit. *part. k.*

6 אִישׁ vir. חָפֵץ voluit. לֵב & לֵבָב cor. יוֹתֵר *m.* excellentia. *adverb.* nimium, amplius, magis.

8 לְבוּשׁ vestis. *r.* לָבַשׁ vestivit. סוּס equus. רָכַב equitavit. נָתַן dedit. 3. *præt. H.* כֶּתֶר corona, diadema. *r.* כתר *P.* coronavit, cinxit. ראשׁ caput.

9 שַׂר princeps. פַּרְתְּמִים *m. pl.* proceres, dominatores. רְחוֹב platea. *r.* רָחַב dilatatus est. עִיר civitas. קָרָא vocavit. פָּנִים facies.

10 מָהַר dotavit. *it.* acceleravit. לָקַח cepit, accepit. נָפַל cecidit. 2. *f. H.*

11 עָשָׂה 3. *f. N.*

12 שׁוּב reverti. דָּחַף impulit. 3. *præt. N.* אָבֵל lugens. *r.* אָבַל luxit. חָפָה texit, operuit.

13 סִפֵּר enumeravit, numeravit. אִשָּׁה uxor, fœmina. אָהַב dilexit. *part. k* קָרָה evenit, obvenit, occurrit. חָכְמָה sapientia. *r.* חָכַם. זֶרַע semen. חָלַל perforatus est. *H.* הֵחֵל incepit. יָכֹל potuit.

14 נָגַע tetigit. *H.* pertingere fecit, admovit. *it.* pervenit. בהל *P.* בָּהַל terruit. *it.* festinavit. בּוֹא venire. *H.* adducere.

CAP.

CAP. VII.

1 שָׁתֹה bibit. *inf. k.* מַלְכָּה regina.
2 אָמַר dixit. 3. *f. k.* מֶלֶךְ rex. יוֹם dies. מִשְׁתֶּה convivium. יַיִן vinum. שְׁאֵלָה *f.* petitio. *r.* שָׁאַל petiit, rogavit. נָתַן dedit. 3. *f. H.* בַּקָּשָׁה *f.* postulatio. *r.* בִּקֵּשׁ quæsivit. חֲצִי dimidium. *r.* חָצָה. עָשׂה fecit. 3. *fam. f. N.* (3) עָנָה respondit. מָצָא invenit. חֵן gratia. עַיִן oculus. טוֹב bonum. נֶפֶשׁ anima. עַם populus. *r.* עָמַם.
4 מָכַר vendidit, tradidit. שמר *H.* השְׁמִיד perdidit. *inf. H.* הָרַג occidit. *inf. k.* אָבַד periit. *inf. P.* עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit. שִׁפְחָה ancilla, famula. חָרַשׁ aravit. *it.* siluit. 1. *præt. H.* צַר angustator. *r.* צוּר arctare, obsidere. שָׁוָה æquatus est, utilis fuit, expedivit. *part. K.* נֵזֶק *m.* damnum.
5 מָלֵא plenus fuit. לֵב & לֵבָב cor. עָשׂה fecit. *inf. k.*
6 צַר hostis. אֹיֵב *m.* inimicus. רוּעַ malum esse. בָּעַת *P.* perterruit. *præt. N.* פָּנִים facies.
7 קוּם surgere. חֵמָה æstus iræ. *r.* יָחַם incaluit. מִשְׁתֶּה convivium. גַּן *m.* גִּנָּה *f.* hortus. בִּיתָן *m.* palatium. עָמַד stetit. נֶפֶשׁ anima. כָּלָה implectus, perfectus est. (8) נָפַל cecidit. מִטָּה lectus. *r.* נָטָה inclinavit. כָּבַשׁ subegit, subjecit. *inf. K.* יָצָא exivit. פֶּה os. חָפָה texit, operuit.
9 גָּבֹהַּ *m.* altus, excelsus. *r.* גָּבַהּ altus fuit. אַמָּה cubitus. תָּלָה suspendit. (10) כּוּן aptare. 3. *præt. H.*

CAP. VIII.

1 צָרַר ligavit, oppugnavit, arctavit. *part. k.* נגר *H.* הִגִּיד indicavit. (2) סוּר removere. טַבַּעַת annulus. עָבַר transivit. שׂוּם ponere.
3 יָסַף addidit. 3. *f. H.* נָפַל cecidit. רֶגֶל pes. בָּכָה flevit. חָנַן gratiam fecit. *Hithp.* precatus est, deprecatus est. 3. *f. Hithp.* רָעָה malitia. מַחֲשָׁבָה, מַחֲשֶׁבֶת *f.* cogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit.

ישׂם

Digitized by Google

4 ישט *H.* הושיט extendit. 3. *f. H.* שַׁרְבִיט *m.* ſeptrum. זָהָב aurum. קוּם ſurgere.

5 כָּשֵׁר rectus fuit. כָּתַב ſcripſit. שׁוּב reverti. סֵפֶר litera, liber. *r.* סִפֵּר enarravit. אָבַד periit. *P.* perdidit. *inf. P.* מְדִינָה provincia.

6 יָכֹל potuit. 1. *f. k.* W. r. 37. p. 164. רָאָה vidit. אָבְדָן perditio. *r.* אָבַד. מוֹלֶדֶת *f.* nativitas, cognatio. *r.* יָלַד peperit.

7 תָּלָה ſuſpendit.

8 חָתַם obſignavit, diſtulit. *præt. N.*

9 קָרָא vocavit. 3. *f. k.* סוֹפֵר ſcriba. עֵת tempus. חֹדֶשׁ menſis, novilunium. צִוָּה præcepit. אֲחַשְׁדַּרְפְּנִים *m. pl.* ſatrapæ. פֶּחָה dux. שַׂר princeps. עַם populus. לָשׁוֹן lingua.

10 שָׁלַח miſit. רָץ *m.* currens, curſor. *r.* רוּץ currere. סוּס equus. רָכַב equitavit. רֶכֶשׁ mulus, dromas. אֲחַשְׁתְּרָנִים pretioſi, *vel* regii muli. בֵּן filius, pullus. רַמָּךְ *f.* equa.

11 קָהַל congregavit. *inf. N.* עָמַד ſtetit. *inf. k.* שמד *H.* perdidit. *inf. H.* הָרַג occidit. חַיִל vis, exercitus. טַף parvulus. נָשִׁים mulieres. *r.* נָשָׁה oblitus eſt. שָׁלָל ſpolium. בָּזַז diripuit. *inf. K.*

13 פַּתְשֶׁגֶן exemplar. *r.* פתש. דָּת decretum, lex. גָּלָה revelavit. *part. Pah.* עָתִיד *m.* paratus. נָקַם vindicavit. *inf. N.*

14 רוּץ currere. רָכַב equitavit. בהל *N.* territus fuit. *it.* feſtinus, præceps fuit. דָּחַף impulit, compulit. *part. Pah.* בִּירָה *f.* regia, arx, palatium.

15 יָצָא exivit. לְבוּשׁ veſtis. תְּכֵלֶת hyacinthus. חוּר albus, candidus. עֲטֶרֶת corona, diadema. תַּכְרִיךְ ſtola. בּוּץ byſſus. אַרְגָּמָן purpura. צָהַל exultavit. שָׂמַח lætatus eſt.

16 אוֹר lux. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח. שָׂשׂוֹן gaudium. *r.* שׂוּשׂ. יְקָר honor. *r.* יָקַר.

18 מָקוֹם locus. נָגַע tetigit, attigit. *part. H.* יְהוּדִי Judæus. מִתְיַהֲדִים Judaizantes. פַּחַד timor. *r.* פָּחַד.

CAP.

CAP. IX.

1 חֹדֶשׁ mensis. *r.* חדש *P.* innovavit. יוֹם dies. נגע *H.*
הִגִּיעַ pertigit, tetigit. דָּבָר verbum. *r.* דִּבֵּר locu-
tus est. מֶלֶךְ rex. דָּת lex, decretum. עָשָׂה fecit.
part. N. שִׂבֵּר *P.* speravit. אֹיֵב inimicus. שָׁלַט do-
minatus est. *inf.* & 3. *fut. k.* הָפַךְ vertit, evertit. *præt.*
N pro נֶהְפַּךְ. שָׂנֵא odio habuit.
2 קָהַל congregavit. עִיר civitas. מְדִינָה provincia. *r.*
דּוּן judicare. שָׁלַח misit. *inf. k.* יָד manus. בִּקֵּשׁ quæ-
sivit. *part. P.* רַע *m.* רָעָה *f.* malus. אִישׁ vir.
עָמַד stetit. פָּנִים facies. נָפַל cecidit. פַּחַד pavor.
3 שַׂר princeps. אֲחַשְׁדַּרְפְּנִים satrapæ. פֶּחָה dux, præses.
מְלָאכָה opus. *r.* לאך. נָשָׂא tulit. *part. P.*
4 גָּדוֹל magnus. שֵׁמַע fama. *r.* שָׁמַע audivit. הָלַךְ ivit.
5 נכה *H.* הִכָּה percussit. 3. *f. H.* מַכָּה *f.* plaga. חֶרֶב gla-
dius. הֶרֶג occisio. *r.* הָרַג occidit. אַבְדָן perditio.
r. אָבַד periit. (6) בִּירָה urbs regia, metropolis.
10 בֵּן filius. צֹרֵר angustiator. בִּזָּה præda, direptio. *r.*
בָּזַז prædatus est.
11 בּוֹא venire. מִסְפָּר numerus.
12 שְׁאָר reliquum, residuum. שְׁאֵלָה petitio. *r.* שָׁאַל pe-
tiit. נָתַן 3. *f. N.* בַּקָּשָׁה petitio. *r.* בִּקֵּשׁ quæsivit.
עָשָׂה 3. *f. N.* עוֹד adhuc, amplius.
13 מָחָר cras. תָּלָה suspendit. 3. *pl. f. k.* עֵץ lignum.
14 עָשָׂה *inf. N.* (15) קָהַל congregavit. 3. *f. N.*
16 עָמַד stetit. נֶפֶשׁ anima. נוּחַ, נוֹחַ quiescere. שָׂנֵא odit.
part. k. (17) מִשְׁתֶּה convivium. *r.* שָׁתָה bibit.
שִׂמְחָה lætitia. (18) קָהַל congregavit. 3. *f. N.*
19 יָשַׁב habitavit. *part. k.* פְּרָזִי paganus. עִיר urbs.
פְּרָזוֹת *f. pl.* pagi. מִשְׁלֹחַ emissio. *r.* שָׁלַח misit.
מָנָה *f.* pars, portio. *r.* מָנָה numeravit. רֵעַ socius.
20 כָּתַב scripsit. דָּבָר verbum. סֵפֶר liber. קָרוֹב propin-
quus. רָחוֹק *m.* longinquus. *r.* רָחַק procul abfuit.
21 קוּם surgere. *inf. P.* שָׁנָה annus.
22 הָפַךְ convertit. *N.* נֶהְפַּךְ conversus est. יגה *H.* הוֹגָה
mœrore affecit. יָגוֹן mœror, mœstitia. אָבֵל lu-
ctus. *r.* אָבַל luxit. טוֹב bonum. מַתָּנָה donum. *r.* נָתַן
dedit.

Digitized by Google

dedit. אֶבְיוֹן egenus. (23) קִבֵּל suscepit. חָלַל
perforatus est. *H.* incepit.
24 חָשַׁב cogitavit. נָפַל cecidit. *H.* projecit. הָמַם profli-
gavit, turbavit, contrivit. *inf. k.* אָבַד periit.
25 שׁוּב reverti. מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב. רָעָה malum.
r. רוּעַ malum esse *vel* videri. ראשׁ caput. תָּלָה su-
spendit. (26) שֵׁם nomen. אִגֶּרֶת epistola. רָאָה
vidit. נגע *H.* הִגִּיעַ tetigit, contigit.
27 קוּם surgere. 3. *præt. P.* זֶרַע semen. *r.* זָרַע seminavit.
לָוָה mutuatus est, mutuo accepit. *N.* adjunxit se.
part. N. עָבַר transiit. הָיָה fuit, extitit. *inf. k.* זְמַן
m. tempus determinatum. *r.* זְמַן *chald.* paravit.
שָׁנָה annus.
28 זָכַר recordatus est. *part. N.* דּוֹר generatio. מִשְׁפָּחָה *f.*
familia. מְדִינָה provincia. *r.* דִּין. עִיר civitas. תָּוֶךְ
medium. זֵכֶר *m.* memoria. *r.* זָכַר. סוּף deficere,
consumi. 3. *f. k.*
29 כָּתַב 3. *f. k.* תֹּקֶף fortitudo, robur. *r.* תָּקַף prævaluit.
קוּם surgere. *P.* firmare.
31 מֵאָה centum. שָׁלוֹם pax. אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן nu-
trivit. זְמַן tempus.
32 נֶפֶשׁ anima. צוֹם jejunium. *r.* צוּם jejunare. זְעָקָה
clamor. *r.* זָעַק clamavit.
33 מַאֲמַר sermo. *r.* אָמַר.

CAP. X.

1 שׂוּם ponere. מַס tributum. *r.* מָסַס liquefactus est. אִי
insula. יָם mare. (2) מַעֲשֶׂה opus. *r.* עָשָׂה.
תֹּקֶף robur. גְּבוּרָה virtus. פָּרָשָׁה expositio. *r.* פָּרַשׁ
exposuit. גְּדֻלָּה magnitudo. *r.* גָּדַל magnus fuit.
3 מִשְׁנֶה *m.* duplicatus, secundus. רָצָה voluit. *part. Pah.*
רֹב multitudo. אָח frater. דָּרַשׁ quæsivit.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

DANIEL. CAP. I.

1 שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה mutavit. מַלְכוּת regnum. *r.* מָלַךְ re-
gnavit. בּוֹא venire. 3. *præt.* צוּר obsidere, arcta-
re.

re. 3.*f*.*k*. (2) נָתַן dedit. 3.*f*.*k*. יַד manus. מִקְצָת *f* pars, finis, extremitas.*r*. קָצָה scidit. כְּלִי vas, instrumentum. *r*. כָּלָה perfecit, absolvit. בּוא 3. *f*. *H*. בֵּית domus. אוֹצָר thesaurus. *r*. אָצַר *m*. recondidit.
3 אָמַר dixit.3.*f*.*k*. רַב magister. סָרִיס eunuchus, cubicularius, aulicus. בּוא *inf*.*Hiph*. זֶרַע *m*. semen. *r*. זָרַע seminavit. מְלוּכָה regnum. פַּרְתְּמִים proceres.
4 יֶלֶד puer. אַיִן & אֵין non, nullus, nihil. מְאוּם aliquid. *al*. מוּם vitium, macula. מַרְאֶה vultus, species, forma. *r*. רָאָה. שָׂכַל prosperatus fuit. *P*. שִׂכֵּל prudenter egit. *H*. intellexit, erudiit. *part*.*H*. חָכְמָה sapientia. יָדַע scivit. דַּעַת scientia. בּוּן intelligere. *part*. *H*. מַדָּע scientia. *r*. יָדַע. כֹּחַ *m*. vis, robur, facultas. עָמַד stetit. *inf*. *k*. הֵיכָל *m*. palatium. לָמַד didicit. *inf*.*k*. סֵפֶר liber, literæ. לָשׁוֹן lingua. כַּשְׂדִּים Chaldæi.
5 מָנָה numeravit, dinumeravit. *P*. מִנָּה paravit, constituit. 3.*f*. *P*. דָּבָר verbum. *it*. res, aliquid. יוֹם dies. פַּת frustum, portio. *r*. פָּתַת fregit. בַּג cibus. יַיִן vinum. מִשְׁתֶּה *m*. convivium, portio. *r*. שָׁתָה bibit. גָּדַל magnus est. *P*. magnifecit. *it*. educavit. *inf*. *P*. עָמַד 3.*f*. *k*.
6 הָיָה fuit. 3.*f*. *k*. (7) שׂוּם ponore. 3.*f*. *H*. שֵׁם nomen. שַׂר princeps. *r*. שׂוּר.
8 לֵב cor. גָּאַל redemit, vindicavit. *P*. polluit, contaminavit. 3.*f*. *Hithp*. פַּתְבָּג buccella escæ. בִּקֵּשׁ quæsivit, petivit. 3.*f*. *P*. (9) חֶסֶד benignitas, gratia. רַחַם *m*. misericordia. *r*. רָחַם dilexit. רֶחֶם uterus.
10 יָרֵא timuit. מַאֲכָל cibus. *r*. אָכַל comedit. לָמָּה cur, quare. רָאָה vidit. 3.*f*.*k*. זָעַף indignatus, turbatus, mœstus fuit. *part*. *k*. זֹעֲפִים mœsti, turbati. גִּיל similitudo. חִיֵּב debitorem, reum effecit. 2.*m*. *præt*. *P*.
11 ראשׁ caput. (12) נָסָה sustulit. *P*. tentavit. *imp*.*P*. W. r. 33. p. 135. עֶבֶד servus. *r*. עָבַד coluit, servivit. זֵרֹעִים & זֵרְעֹנִים legumina. *r*. זָרַע seminavit. זֶרַע semen. מַיִם aqua. שָׁתָה bibit. 1.*f*. *k*.
12 מַרְאֶה aspectus, visio. *r*. רָאָה. אָכַל comedit. *part*. *K*. עָשָׂה fecit. *imp*. *K*.

שמע

Digitized by Google

14 שְׁמַע audivit. 3. *f. k.* דָּבָר verbum. נָסָה 3. *f. P.*
15 בְּרִיא pinguis. בָּשָׂר caro. (16) נָשָׂא tulit. *part. k.*
17 שָׂכַל *inf. H.* בּוּן intelligere. 3. *præt. H.* חָזוֹן & חָזָיוֹן visio. *r.* חָזָה vidit. חֲלוֹם somnium. *r.* חָלַם somniavit. (18) בּוֹא venire. *inf. H.*
19 דִּבֵּר dixit. 3. *f. P.* מָצָא invenit. 3. *præt. N.* עָמַד stetit. 3. *f. k.* (20) בִּינָה intelligentia. יָד manus. חַרְטֹם magus. *pl.* חַרְטֻמִּים magi. אַשָּׁף astrologus.

CAP. II.

1 שְׁתַּיִם duo, secundus. חָלַם somniavit. חֲלוֹם *m.* somnium. פָּעַם *P.* agitavit, concussit, pulsavit, consternatus fuit. 3. *fœm. sing. Hithp.* שֵׁנָה somnus. *r.* יָשֵׁן dormivit. הָיְתָה fuit. 3. *præt. N.*
2 קָרָא vocavit. *inf. k.* חַרְטֹם magus. *plur.* חַרְטֻמִּים. אַשָּׁף *m.* astrologus. *al.* medicus. מְכַשֵּׁף præstigiator. *r.* כִּשֵּׁף *P.* præstigiis usus est. נגד *H.* הִגִּיד nunciavit. *inf. H.* בּוֹא venire. 3. *pl. m. f. k. r.* עָמַד stetit. 3. *f. k.* (3) דַּעַת scientia. *inf. k. r.* יָדַע scivit.
4 אֲרָמִית syriace, aramice. מֶלֶךְ & מַלְךְּ rex. עָלַם seculum. חֲיָה vixit. *imp. P.* Op. r. 29 p 82. אֱמַר dixit. *imp. Pe.* חֶלְמָא somnium. Op. r. 46. m. IV. pag. 137. עֲבַד servus. *r.* עֲבַד fecit. פְּשַׁר interpretatio. *r.* פְּשַׁר interpretatus est. חַוִּי indicavit. 1. *f. P.* Op. r. 33 p. 93.
5 עָנֵה respondit. *part. Pe.* כַּשְׂדָּי chaldæus. Op. r. 19. m. 8. n. 1. p. 40. מִלָּה verbum. *r.* מלל *Pa.* locutus est. אֲזַד abiit, exiit. *part. Pe.* r. 23. p. 66. הֵן si, ecce. לָא non. יְדַע scivit. *aph.* notum fecit. 2. *f. aph.* Op. r. 49. m. 2. p. 148. הַדָּמִין frusta, membra. *r.* הדם *Pa* membratim conscidit. עֲבַד fecit. 3. *f. Ithpe.* בַּיִת domus. Op. r. 46. p. 136. נְוָלִי sterquilinium. *r.* נול. שׂוּם ponere. 3. *f. Ithpe.* Op. r. 36. p. 107.
6 חַוָּה indicavit. 2. *f. aph.* מַתְּנָן *f. pl.* dona. *r.* נְתַן dedit. Op. r. 46. m. 1. p. 133. נְבִזְבָּה honorarium. *r.* בזה. יְקָר gloria. שַׂגִּיא multus. *r.* שְׂגָא multiplicavit. קַבֵּל accepit. 2. *f. P.* קֳדָם coram. לָהֵן propterea, nisi.

הורה

חַוֵּה 2. *imp. Aph.* (7) עֲנָה respondit. 3. *præt. Peh.* תִּנְיָנוּת iteratio, secundo. אָמַר dixit. *part. Pe.* & 3. *f. Pe.* עֲבַד servus. חַוֵּה 1. *f. aph.*
8 יַצִּיב verum. יָדַע scivit. *part. Pe.* עִדָּן tempus. אַנְתְּה tu. זְבַן redemit. *part. Pe.* כֹּל omnis. קֳבֵל coram, respectus. חֲזָא vidit. 2. *pl. præt. Pe.*
9 יְדַע 2. *pl. f. aph.* חַד unus. דָּת edictum. כִּדְבָה mendacium. שחת *Pa.* corrupit. *part. Peil.* Op. r. 23. n. V. p. 67. זְמַן præparavit. 2. *præt. Ithpa.* Op. r. 26. n. I. p. 32 & p. 76. קֳדָם coram. עַד usque ad. שְׁנָא mutavit. 3. *f. H.* Op. r. 33. *δ.* p. 93. לָהֵן propterea. אֱמַר dixit. 2. *imp. Pe.* יְדַע scivit. 1. *f. Pe.* Op. r. 37. membr. II. p. 114. חַוֵּה 2. *f. aph.*
10 אִית & אִיתַי est, sunt. אֱנָשׁ homo. יַבֶּשְׁתָּא arida terra. *r.* יבש Op. r. 4. m. I. p. 4. יְכֻל potuit. 3. *f. Pe.* Op. r. 37. membr. II. p. 114. חַוָּה *inf. aph.* רַב magnus, princeps. *r.* רבב. שַׁלִּיט dominator. *r.* שְׁלֵט dominatus est. דֵּן & דְּנָה ille. כִּדְנָה secundum hoc. שְׁאֵל petiit, postulavit. חַרְטֹם magus. *r.* חרט. אָשַׁף astrologus. *r.* אשף *syr.* incantavit.
11 יַקִּירָא & יַקִּירָה pretiosus. *r.* יקר. אָחֳרָן alius, a, aliud. חַוֵּה 3. *f. Pa.* Op. r. 47 a. 3. p. 141. & r. 48. m. III. *β.* p. 146. אֱלָהּ Deus. *r.* אלה. מְדוֹר & מְדָר habitatio. *r.* הדר habitare. בְּשַׂר caro. אִית est. Op. r. 50. m. II. *β.* 5. p. 151.
12 בְּנַס indignatus, iratus est. קְצַף efferbuit. אֲבַד periit. *inf. aph.* Op. r. 32. m. V. *δ.* p. 91. חַכִּים sapiens. *r.* חכם. Op. r. 19. p. 35.
13 דָּת edictum, lex, sententia. נְפַק egressus est. 3. *præt. f. Pe.* Op. r. 23. m. III. *γ.* p. 62. קְטַל occidit. *part. Ithpa.* Op. r. 24. m. III. p. 70. & *inf. Pe.* בְּעָה & בְּעָא petiit. חַבְרָא socius. *r.* חבר. (14) בֵּאדַיִן tunc. תּוּב reverti. *aph.* retulit. 3. *præt. aph.* Op. r. 36. m. III. p. 108. עֵטָא consilium. *r.* יעט. טְעֵם gustus, consilium. *r.* טעם. טַבָּח coquus. טַבָּחִין satellites, *r.* טבח. קְטַל occidit. *inf. Pa.* (15) שַׁלִּיט dominator. *r.* שְׁלֵט. מָה quid. עַל־מָה propter quid. חֲצַף ursit, acceleravit. *part. aph.* Op. r. 25. p. 80. יְדַע *part. aph.*
16 עֲלַל ingressus fuit. *præt. Peal.* Op. r. 41. membr. I. p. 121.

Digitized by Google

זְמַן tempus. Op. 44. β. p. 130. r. זְמַן præparavit. נְתַן dedit. 3. f. Pe. Op. r. 23. num. II. γ. p. 64. & 70.
17 בַּיִת domus. Op. r. 46. m. II. β. p. 136. אֲזַל abiit.
18 רַחֲמִין misericordiæ. r. רחם. בְּעָה petiit. inf. Pe. שְׁמַיָּא cœlum, cœli. stat. emph. Op. r. 19. 3. p. 41. רָז arcanum, secretum. אֲבַד periit. 3. f. aph. Op. r. 32. memb. V. β. p. 98. שְׁאָר reliquus.
19 חֶזְוָא visio. r. חֲזָא vidit. לֵילְיָא nox. גְּלָה revelavit. part. Peil. Op. r. 24. n. V. p. 67. בְּרֵךְ benedixit. 3. pr. Pah. Op. r. 25. m. III. n. I. p. 71.
20 הֱוָה fuit. inf. Pe. Op. r. 18. m. IX. pag. 26. שֻׁם nomen. בְּרַךְ part. præt. Pah. עָלַם seculum. חָכְמָה sapientia. Op. r. 19. III. p. 41. גְּבוּרְתָא potentia.
21 שַׁנָּא mutavit. part. aph. Op. r. 33. p. 96. עִדָּן tempus. זְמַן tempestas. Op. r. 46. p. 134. עֲדָה transiit. part. aph. Op. r. 33. p. 36. קוּם surgere. part. aph. Op. r. 36. m. III. p. 108. יְהַב dedit. part. Pe. מַנְדְּעָה scientia. r. יְדַע. בִּינָה intelligentia. r. בון.
22 עַמִּיקָן profunda. r. עמק. סְתַר abscondit, destruxit. part. Pah. יְדַע novit. part. Pe. Op. r. 23. num. IV. p. 66. חֲשׁוֹכָא tenebræ. r. חשך. נְהוֹרָא lux. r. נְהַר luxit. Hebr. fluxit. שְׁרָא habitavit, mansit.
23 אַב pater. יְדָה jecit. aph. confessus est, gratias egit. part. aph. Op. r. 37. membr. II. p. 127. שַׁבַּח laudavit. part. Pa. כְּעַן nunc. בְּעָה petiit. 1. præt. Peal. Op. r. 34. m. II. 2. p. 101.
24 מַנָּא numeravit. Pa. constituit. 3. præt. Pa. אֲבַד periit. inf. & 2. f. aph. אֲזַל abiit. עלל ingressus fuit. aph. introduxit. imp. aph. Op. r. 41. m. III. pag. 124. & 139. חַוָּה 1. f. Pa.
25 הִתְבְּהָלָה celeritas. r. בהל. עלל 3. part. aph. Op. r. 41. m. III. p. 124. שְׁכַח invenit. 1. præt. aph. Op. r. 27. m. III. n. II. δ. p. 79. & r. 22. m. II. β. p. 59. גְּבַר vir. גָּלוּתָא deportatio. r. גְּלָא revelavit, migravit. aph. abduxit. יְדַע 3. f. aph. (26) אִיתַי est. Op. r. 50. p. 151. כְּהַל potuit. part. Pe. יְדַע inf. Aph. Op. p. 148.
27 גָּזְרִין haruspices. r. גזר Ithp. excisus est. חַוָּה inf. aph.
28 בְּרַם sed, verum. גְּלָה part. Pe. רָז arcanum. הֲוָה inf.

inf. k. אַחֲרִית posteritas. חֶזְוָא visio. *r.* חֲזָה vidit. רֵאשׁ caput. מִשְׁכָּב cubile. *r.* שכב.

29 רַעְיוֹן cogitatio. *plur.* רַעְיוֹנִין cogitationes. *r.* רעה. סְלִק ascendit. 3. *præt.* Pe.

30 חַי vivens. *r.* חֲיָה vixit. גְּלָא *part.* *Peil.* דִּבְרָה causa. עַל־דִּבְרַת super causa. *i. e.* propterea. יְדַע cognovit. 2. *f.* Pe. Op. r. 37. m. II. p. 114. (31) אֲלוּ ecce. צְלֵם imago. דִּכֵּן hic, iste, hæc, ista. Op. r. 20. m. II. p. 53. זִיו splendor, species. קוּם stare. *part.* Pe. יַתִּיר excellens. *r.* יתר. רֵוָא forma, aspectus. דְּחִיל terribilis. *r.* דְּחַל timuit. (32) דְּהַב aurum. Op. r. 10. m. I. p. 12. טָב bonum. *r.* טְאֵב bonus fuit. חֲדִי pectus. Op. r. 20. annot. II. p. 50. & r. 46. m. VII. p. 138. דְּרָע brachium. Op. r. 46. m. I. p. 134. כְּסַף argentum. מְעֵין viscera. יַרְכָה femur. *r.* ירך Op. r. 20. annot. II. 10. p. 52. נְחָשׁ æs.

33 שָׁק crus. *r.* שוק. פַּרְזֶל ferrum. רַגְלִין pedes. חֲסַף argilla, lutum. (34) גזר *Ithpe.* excisus est. 3. *fœm. præt.* *Ithpe.* Op. r. 24. m. III. n. I p. 68. אֶבֶן lapis. יַד manus. *r.* ידה *aph.* gratias egit. Op. r. 19. m. VII. p. 37. מְחָא percussit. 3. *f. præt.* *Peal.* Op. r. 34. m. I. p. 96. הַדֵּק comminutus fuit. 3. *præt.* *aph.* Op. r. 41. p. 122.

35 דָּקוּ 3. *præt.* Pe. Op. r. 41. m. I. p. 121. כַּחֲדָה simul, pariter. עוּר gluma, palea. אִדְּרָא area. קַיִט æstas, *r.* קיט *Hebr.* קוץ tædere. נְשָׂא abstulit. רוּחָא ventus. אֲתַר locus. שכח *Ithpe.* inventum est. 3. *pr.* *Ithpe.* Op. r. 21. IV. *β.* p. 56. טוּר mons. מְלָא implevit. 3. *præt.* Pe. Op. r. 34. m. I. p. 96. אַרְעָא terra.

36 נֵאמַר 1. *f.* Pe. (37) מַלְכוּת & מַלְכוּ regnum. חִסְנָא robur. *r.* חֲסַן Pe. fortis fuit. תָּקְפָּא robur. *r.* תְּקֵף roboratus fuit, prævaluit.

38 דור habitare. *part.* Pe. Op. r. 36. m. I. p. 105. אֱנָשׁ homo. חֵיוָא bestia. בָּרָא ager. עוֹף volucris. שַׁלְּטָ dominatus est. 3. *præt.* *aph.*

39 בָּתַר post. Op r. 50. II. p. 151. קוּם surgere. 3. *f* Pe. תְּלִתָא *m.* תְּלִיתָיָא *f.* tertius, a. אָחֳרִי alius. אֲרַע humilis.

40 מְהַדֵּק *part.* & 3. *f. aph.* Op. r. 41. an. I. p. 132. חָשֵׁל debilitavit. *part.* Pe. רעע confregit. *part.* Pa. & 3. *f.* Pe.

 Op.

Digitized by Google

Op. r. 42. p. 125. (41) חֲזָה vidit. 2. *præt. Pe.* Op. r. 23. obs. 3. p. 62. אֶצְבְּעָן digiti. *r.* צבע *Pah.* pinxit. פְּלַג divisit. *part. Peil.* פֶּחָר figulus. נִצְבְּתָא firmitas. *r.* נצב. ערב *Pah.* miscuit. *part Pah.* חֲסַף lutum, argilla. טִינָא lutum.

42 קְצָת finis, pars. תבר *Pe.* fregit. *part. Pe.* Op. r. 23. p. 61.

43 ערב *part. Ithpa.* הוה *inf. Pe.* Op. r. 33. 4. p. 95. pro לֶהֱוֵיהוֹן. זְרַע semen. דְּבַק cohæsit. *part. Pe.* הָא ecce.

44 חֲבַל corrupit. 3. *f. Ithpa.* Op. r. 26. m. II. p. 76. אָחֳרָן alius, a, aliud. שְׁבַק sivit, reliquit. 3. *f. Ithpe.* Op. r. 24. II. p. 69. & r. 44. ε. p. 131. סוף deficere, consumi. 3. *f. aph.* Op. r. 36. III. p. 108. & r. 36. m. V. p. 110.

45 גזר secuit, abscidit. *Ithp.* Op. r. 24. m. III. n. 1. β. p. 68. דקק 3. *præt. ahp.* אמן *aph.* הֵימַן credidit. *part. Pah.* Op. r. 32. m. V. ε. p. 91.

46 נְפַל cecidit, procidit. אַנְפִּין facies. *r.* אנף. סְגִד procubuit, adoravit. מִנְחָה munus. נִיחֹחִין odores gratia. *r.* נוח. נסך libavit. *inf. Pah.*

47 קְשׁוֹט veritas. מָרֵא dominus. גְּלָא manifestavit. *part.* & *inf. Pe.* יְכִל potuit. 2. *præt. Peh.*

48 רְבָה crevit. *Pah.* magnificavit. 3. *præt. Pael.* Op. r. 33. p. 92. מַתְּנָן dona. *r.* נְתַן dedit. מְדִינָה provincia. דִּין judicare. סִגְנִין antistites. *r.* סגן.

49 בְּעָה petiit. מְנָא numeravit. *Pa.* constituit. 3. *præt. Pah.* עֲבִידְתָּא opus. *r.* עֲבַד fecit. תְּרַע porta.

CAP. III.

1 עֲבַד fecit. צְלֵם imago. דְּהַב aurum. רוּם altitudo. *r.* רום *Peh.* אַמִּין cubiti. פְּתָא latitudo. קוּם surgere. 3. *præt. aph.* Op. r. 36. m. III. p. 107. בִּקְעָה convallis. מְדִינָה provincia. *r.* דון judicare.

2 שְׁלַח misit. כְּנַשׁ congregavit. אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא archi-janitores, aulæ regiæ præfecti, archi-satrapæ. סִגְנִין antistites. פַּחֲוָתָא dux. Op. r. 19. annot. I. pag. 45. אֲדַרְגָּזְרַיָּא senatores, magni judices. גְּדָבְרַיָּא quæstores, quæsturæ præfecti. דְּתָבְרַיָּא legis periti.

תבתיא

תִּפְתָּיֵא exactores. Op. r. 19. not. 1. p. 40. שִׁלְטוֹן dominator, præfectus. אֲתָה venit. *inf. Pe.* Op. r. 32. m. I. p. 89. & r. 33. 4. p. 95. חֲנֻכָּה dedicatio.

3 כְּנַשׁ congregavit. *part. Ithpa.* קוּם *part. Pe.* Op. r. 36. m. I. p. 105. (4) כָּרוֹזָא præco. *r.* כרז *aph.* proclamavit. קְרָא clamavit. *part. Peh.* חַיִל robur. עַם populus. אֻמָּה natio, populus. Op. r. 46. exc. 1. p. 137. לִשָּׁן lingua. (5) עִדָּן tempus. שְׁמַע audivit. קָל vox. קֶרֶן cornu. מַשְׁרוֹקִיתָא fistula. קִיתָרֹס cithara. Op. r. 17. m. IV. p. 22. סַבְּכָא sambuca. פְּסַנְתֵּרִין psalteria. סוּמְפֹּנְיָה symphonia. Op. r. 31. m. II. p. 88. זַן species. זְמָרָא musica. נְפַל procidit. 2. *f. Peal.* Op. r. 38. p. 117. סְגִד procubuit, adoravit. 2. *fut. Peal.* צְלֵם imago. דְּהַב aurum.

6 מַן quis. שָׁעָה hora. רְמָה abjecit. 3. *f. Ithpe.* Op. r. 33. *β.* p. 93. גּוֹא medium. אַתּוּן fornax. נוּר ignis. יָקִיד ardens. *part. Pe.* Op. r. 23. n. IV. p. 67.

7 זְמַן tempus. (8) קְרֵב appropinquavit, accessit, 3. *præt. P.* Op. r. 23. num. II. *β.* p. 64. גְּבַר, גֻּבְרָא vir. Op. r. 19. II. p. 40. אֲכַל comedit, divulgavit. קַרְצִין criminationes. Op. App. II. Sect. I. §. 2. p. 159.

9 עָלַם seculum. חֲיָה vixit. *imp. Pe.* Op. r. 29. m. I. *β.* p. 82.

10 שׂוּם ponere. 2. *præt. Kal.* טְעֵם gustus, sententia, consilium. *r.* טעם. אֱנָשׁ homo.

11 רְמָה projecit. (12) אִית est. Op. r. 50. 5. p. 151. מְנָא numeravit. *Pa.* מַנִּי constituit. Op. r. 34. m. II. p. 102. יָת *nota Accus.* Op. r. 50. 3. p. 149. עֲבִידָה opus. *r.* עֲבַד fecit. מְדִינָה provincia. אִלֵּךְ illi, isti. Op. r. 20. memb. II. 2. p. 54. אֱלָה Deus. פְּלַח coluit. *part. Pe.* סְגִד *part. Pe.*

13 אֱדַיִן tunc. רְגַז ira. *r.* רגז *aph.* ira commoveri. חֱמָא excandescentia. *r.* יחם caluit. אֲתָה venit. *aph.* adduxit. *inf. aph.* Op. r. 34. m. II. p. 101.

14 הַצְדָּא verumne est? (15) כְּעַן nunc. הֵן si. עֲתִיד paratus. *part. Peil.* עֲבַד fecit. 1. *præt. Pe.* שָׁעָה hora. רְמָה 2. *f. Ithpe.* שֵׁיזִב eripuit, liberavit. 3. *f. Pa.* Op. r. 25. num. II. p. 72. & r. 47. annot. 3. p. 141. יַד manus.

16 חֲשַׁח opus, necesse habuit. *part. Peh.* Op. r. 23. n. IV. p. 66.

Digitized by Google

p. 66. פִּתְגָם verbum, negotium. תּוּב reverti. *aph.*
retulit. *inf. aph.* Op. r. 36. m. III. p. 108.
17 יְכִל potuit. *part. Peh.* Op. r. 23. n. III. p. 66. שֵׁיזִב *inf.*
Pa. Op. r. 25. n. III. p. 73. & 3. *f. Pa.* Op. r. 25. n. II. p. 72.
18 יְדִיעַ novit. *part. Pehil.* עִירִין Op. r. 50. p. 151.
19 מְלָא implevit. 3. *præt. Ithpe.* Op. r. 33 *β*. p. 92. חֱמָא fu-
ror. *r.* יחם. אַנְפִּין facies. שְׁנָה mutavit. 3. *præt.*
Ithpa. Op. r. 33. *d.* & r. 31. m. I. *β*. p. 86. אֵזָא accen-
ſus eſt. *inf. Pe.* Op. r. 32. m. I. p. 89. & r. 30. 4. pag. 95.
חֲזֵא vidit. *part. Pehil.* Op. r. 33. 5. p. 95.
20 גִּבָּר potens, validus. חַיִל robur, virtus. כַּפָּת vincivit.
inf. Pa. רְמָה *inf. Pe.* (21) כפת vinctus eſt.
3. *præt. Peal.* Op. r. 24. pag. 68. & r. 23. m. III. pag. 67.
סַרְבָּלִים chlamydes, pallia. *r.* סַרְבֵּל texit, operuit.
פַּטְּשִׁין ſubligacula. Op. r. 27. memb. IV. p. 22. כַּרְבְּלָה
paludamentum, tegumentum. *r.* כרבל. לְבוּשׁ indu-
mentum. *r.* לְבַשׁ indutus eſt. רְמָה 3. *præt. Pe.*
22 חָצְפָה urſit, acceleravit. *part. aph.* Op. r. 27. p. 80. אֵזָא
part. Pehil. Op. r. 33. 5. p. 95. יַתִּירָה excellens.
נְסַק ſcandit, aſcendit. 3. *præt. aph.* Op. r. 38. pag. 118.
קַטִּל occidit. 3. *præt. Pa.* Op. r. 44. *ι*. p 131. & r. 24. m.
III. n. I. p. 71. שְׁבִיבָא ſcintilla, flamma.
23 תְּלָתֵהוֹן tres. Op. r. 19. p. 28. נְפַל cecidit. כְּפַת vinxit,
vinctus eſt. *part. Pa.*
24 תְּוַהּ obſtupuit, expavit. Op. r. 33. p. 91. הִתְבְּהָלָה celeri-
tas. *r.* בהל *Pa.* perturbavit, acceleravit. הַדָּבְרוֹהִי du-
ctores, gubernatores. Op. r. 18. p. 23. רְמָה 1. *pl. præt.*
Pe. עָנֵה *part. Pe.* Op. r. 34. m. III. p. 104. יַצִּיב ve-
rum, firmum.
25 הָא ecce. חָזֵה vidit. *part. P.* שְׁרֵא habitavit, ſolvit.
part. Pehil. Op. r. 34. m. III. p. 104. הָלֵךְ ivit. *part.*
aph. חֲבָל corruptio, læſio. *r.* חבל *Pa.* perdidit. רֵוָא
forma, aſpectus. דָּמֵה ſimilis fuit. *part. Peh.* בַּר filius.
26 קְרֵב appropinquavit. תְּרַע oſtium. עֲבַד ſervus. עִלָּיָא
excelſus. נְפַק egreſſus eſt. *imp. Pe.* Op. r. 38. p. 121. &
part. Pe. אֱתָה venit. *imp. Pe.* Op. r. 34. IV. p. 98.
27 כְּנַשׁ congregavit. חָזֵא vidit. *part. Pe.* שְׁלֵט domina-
tus eſt, potens fuit. גֶּשֶׁם corpus. שְׂעַר capillus.

הרג

חָרַךְ adussit inussit. Op. r. 26. n. I. p. 75. שְׁנָא mutavit, mutatus fuit. רֵיחַ odor. עֲדָה transiit.

28 בְּרַךְ benedixit. *part. Pehil.* שְׁלַח misit. מַלְאַךְ angelus. שֵׁיזִב liberavit. רחץ *Ithpe.* confisus est. 3. *præt. Ithph.* Op. r. 24. m. III. n. I. p. 68. יְהַב dedit. פְּלַח servivit. לָהֵן propterea, nisi.

29 שׂוּם ponere. *part. P.* טְעֵם consilium, statutum. שָׁלוּ & שָׁלָה error, blasphemia. הַדָּמִין frusta, membra. *r.* הדם *Pah.* membratim conscidit. עֲבַד fecit. 3. *f. Ithpeal.* בַּיִת domus. נְוָלִי & נְוָלוּ sterquilinium. *r.* נול *Arab.* inquinare. שוה *Pa.* posuit. 3. *fut. Ithpa.* אָחֳרָן alius. יְכִל potuit. 3. *f. P.* נצל *aph.* eripuit. *inf. aph.*

30 צלח *aph.* prospere egit. 3. *præt. aph.* Op. r. 27. m. III. n. 11. p. 78. מְדִינָה provincia.

31 עַם populus. אֻמָּה natio. דור habitare. *part. P.* אֲרְעָא terra, regio. שְׁלָם pax. *r.* שלם. שְׂגָא crevit, multiplicatus est. 3. *f. P.*

32 אָתִין signa. *r.* אֲתָה venit. תִּמְהִין mirabilia. עֲבַד fecit. עִלָּיָא excelsus. Op. r. 19. p. 39. שְׁפַר pulchrum fuit, placuit. קֳדָם coram. חֲוָה *inf. aph.*

33 רַבְרְבִין magni. *r.* רבב. תַּקִּיף durus, fortis. *r.* תְּקַף roboratus fuit. עָלַם seculum. שָׁלְטָן dominatus. *r.* שְׁלַט dominatus est. דָּר generatio. *r.* דור habitare.

CAP. IV.

1 שְׁלֵה tranquillus. *r.* שלה. הֲוָה fuit. *præt. P.* בַּיִת domus. רַעְנַן virens, viridis. הֵיכַל palatium.

2 חֵלֶם somnium. חֲזָה vidit. דְּחַל timuit. *Pah.* exterruit. 3. *f. Pah.* הַרְהֹרִין cogitationes. *r.* הַרְהַר cogitavit. מִשְׁכַּב cubile. *r.* שכב. חֶזְוָא visio. *r.* חֲזָה. בהל *Pah.* perturbavit. 3. *pl. f. P.*

3 שׂוּם ponere. טְעֵם gustus, consilium, decretum. *r.* טעם *Pah.* gustandum dedit. עֲלַל ingressus fuit. *aph.* introduxit. *inf. aph.* Op. r. 41. m. I. p. 122. & m. III. p. 123. חכים sapiens. פְּשַׁר interpretatio. ידע scivit. *aph.* notum fecit. 3. *f. aph.* Op. r. 49. m. II. p. 148.

 עלל

Digitized by Google

4 עלל & על ingreſſus fuit. *part. Peh.* Op. r. 41. m. I. p. 123.
& r. 17. m. I. p. 22. חרטם magus. Op. r. 46. m. VI.
p. 137. אשף aſtrologus. *r.* אשף *ſyr.* incantavit.
גזרין haruſpices. *r.* גזר *Ithpe.* ידע *part. aph.* Op.
r. 37. m. II. p. 156. (5) אחרין poſtremo, tandem.
שם nomen. רוח ſpiritus. קדיש ſanctus. אמר di-
xit. 1. *præt. Pe.* Op. r. 29. m. II. p. 82.
6 רב magnus, princeps. *r.* רבב. רז arcanum. אנס coe-
git, urſit. *part. Pe.* אנס difficilis. אמר *imp. Pe.* Op.
r. 29. 2. p. 82. (7) ראש caput. אלו ecce.
אילן arbor. גוא medium. ארעא terra, regio.
רום altitudo. *r.* רום elevari. שגיא multus, amplus.
r. שגא crevit. (8) רבה crevit, multus, magnus
fuit. תקף & תקיף robuſtus fuit. מטא pervenit.
3. *f. Peal.* שמיא cœlum. חזות aſpectus, ſpecies.
r. חזה. סוף finis. *r.* סוף deficere, compleri, finiri.
9 עפי ramus. שפיר pulchrum, elegans. *r.* שפר pulchrum
eſt. אב fructus. *r.* אבב. מזון cibus. *r.* זון *Ithpe.*
תחות ſub. טלל *aph.* obumbravit. 3. *f. aph.* Op. r. 41.
m. III. 4. p. 124. חיוה beſtia. ברא ager. ענפין ra-
mi. דור habitare. 3. *f. Pe.* Op. r. 36. m. I. pag. 116.
צפרין aves. Op. 44. *n.* p. 132. זון *Ithpe.* alimentum
dare. 3. *f. Ithpe.* Op. r. 36. memb. II. p. 107. בשר caro.
10 עיר vigil. נחת deſcendit. *part. Pe.* Op. r. 23. n. IV.
p. 66. (11) קרא clamavit. *part. Pe.* חיל ro-
bur. גדד exſcidit. *imp. Pe.* Op. r. 41. m. I. pag. 122.
קצץ *Pah.* amputavit. 3. *præt. Pah.* Op. r. 25. m. III. n. 1.
p. 71. נתר *aph.* dejecit. *imp. aph.* בדר *Pa.* ſparſit.
imp. Pa. נוד vagari. 3. *f. Peh.* Op. r. 36. m. I. p. 106.
12 ברם verum, veruntamen. עקר ſtirps, radix. *r.* עקר
Ithpe. eradicavit. שרש radix. שבק ſivit, reliquit.
imp. Peh. אסור vinculum. *r.* אסר. פרזל ferrum.
נחש æs. דתאא herba. Op. r. 19. m. IV. p. 35. טל ros.
r. טלל *aph.* צבע *Pa.* tinxit. 3. *f. Ithpa.* Op. r. 21. *γ.*
p. 56. & r. 26. n. II. p. 76. חלק portio. עשב her-
ba.
13 לבב cor. אנש homo. Op. r. 17. membr. III. pag. 21.
שנא 3. *f. Pa.* יהב dedit. 3. *f. Ithpe.* Op. r. 24.
m. II.

m. II. n. III, p. 69. עִדָּן tempus. חֲלַף pertransivit. 3. *f. P.* (14) גְּזֵרָה decretum. r. גזר *Ithpe.* עִיר vigil. פִּתְגָם verbum, negotium. מֵאמַר sermo. r. אֲמַר. קַדִּישׁ sanctus. שְׁאֵלְתָא petitio, res, negotium. r. שְׁאַל petiit. דִּבְרָה causa. יִנְדְּעוּן 3. *f. Peal.* חַי vivum, vivens. r. חֲיָה vixit. שַׁלִּיט dominator. r. שְׁלֵט dominatus est. מַלְכוּת regnum. צְבָה voluit. 3. *f.* Pe. נְתַן dedit. 3. *f. P.* Op. r. 38. p. 118. שְׁפַל abjectum. r. שפל *aph.* קוּם 3 *fut. aph.*
15 חֲזָה vidit. 1. *præt.* Pe. יְכִל potuit, valuit. פְּשַׁר interpretatio. כְּהַל potuit. *part.* Pe.
16 שמם *Ithpa.* obstupuit. 3. *præt. Ithpa.* Op. r. 42. p. 125. & r. 43. p. 126. שָׁעָה & שַׁעְתָּא hora, temporis nota. חַד unus. רַעְיוֹן cogitatio. *pl.* רַעְיוֹנִין cogitationes. r. רעה בהל 3. *f.* Pa. מַר & מָרֵא dominus. Op. r. 31. m. III. p. 88. שְׂנָא odit. *part. Peh.* עָר inimicus. r. עור.
18 שְׁכַן habitavit. 3. *f. Peal.* (19) רְבָה crevit. 2. *pr.* Pe. רְבוּתָא magnitudo. מְטָה 3. *pr.* Pe. Op. r. 34. m. I p. 96. שָׁלְטָן dominatus. r. שְׁלֵט dominatus est. סוֹף finis. r. סוף. (20) חבל *Pa.* corrupit. *imp. Pa.*
22 טְרַד ejecit, depulit. *part.* Pe. מְדוֹר habitatio. r. דור habitare. עִשְׂבָּא herba. תּוֹרִין boves. טעם *Pa.* gustandum dedit. 3. *f.* Pa. צבע *Pael.* tinxit.
23 קַיָּם stabilis. r. קום. (24) מְלַךְ consilium. שְׁפַר pulchrum fuit. 3. *f. Pe.* Op. r. 3. p. 6. חֲטִי & חֲטָאָה peccatum. צִדְקָה justitia. פְּרַק abrupit, destitit. *imp.* *Pe.* עֲוָיָה iniquitas. חֲנַן gratiam fecit. *inf.* Pe. Op. r. 18. m. IX. p. 26. עֲנָיִן afflicti. r. עֲנָה respondit. אַרְכָּה prolongatio. שְׁלֵוָה tranquillitas.
26 קְצָת finis. r. קצה. יְרַח luna. הֵיכַל palatium. הֲלַךְ ambulavit. *part. Pa.* (27) בְּנָה ædificavit. 3. *pr. Pe.* תְּקַף robur. חִסְנָא robur, potentia. r. חֲסַן fortis fuit. יְקָר gloria. הֲדַר gloria. r. הדר *Pah.* glorificavit. (28) עוֹד adhuc. מִלָּה sermo. r. מלל. פוּם & פֻּם os. קָל vox. נְפַל cecidit. עֲדָה transiit. 3. *præt. Pe.* (29) מַן quis.
30 סוּף finire. 3 *præt. Pe.* אֲכַל comedit. 3. *f. Pe.* גֶּשֶׁם corpus. שְׂעַר capillus. נְשַׁר aquila. טְפַר unguis.

Digitized by Google

31 קְצָת finis. עַיִן oculus. נְטַל levavit, extulit. 3. *præt.* Pe. מַנְדַּע cognitio. *r.* יְדַע. תוב reverti. 3. *fut.* Pe. בְּרַךְ procubuit in genua. *aph.* benedixit. 1. *pr. aph.* חַי vivum. עָלַם seculum. שבח Pa. laudavit. 1. *pr.* Pa. הדר Pa. glorificavit. 2. *pr.* Pa. דָּר generatio.

32 דור *part. Peh.* Op. r. 36. m. I. p. 105. לָא, לָה non. כְּלָה sicut nihil. חֲשַׁב cogitavit, reputavit. *part. Pehil.* צְבָא voluit. *inf.* Pe. מְחָה percussit. 3. *f.* Pael. Op. r. 7. m. 3. p. 9. יַד manus.

33 זְמַן tempus. *r.* זְמַן præparavit. הַדְרָא honor. *r.* הדר Pa. זיו splendor. רַבְרְבָן magnates. בְּעָה petiit, quæsivit. 3. *f.* Pa. Op. r. 34. m. I. p. 98. תְּקַן paravit, confirmavit. 3. *præt. Hoph.* Op. r. 28. m. I. p. 81. רְבוּ magnitudo, amplitudo. *r.* רבב. יַתִּירָה excellens. יסף addidit. 3. *præt. Hoph.* Op. 37. p. 116.

34 שבח *part. Pah.* רום elevari, extolli. *part. Pa.* Op. r. 36. m. IV. p. 109. הדר *part. Pa.* מַעְבָדִין facta, opera. *r.* עֲבַד fecit. קְשׁוֹט veritas. אֹרְחָה via, semita. דִּין judicium. *r.* דון judicare. הלך Pa. obambulavit. *part. aph.* גֵּוָה superbia. יְכִל potuit. *part.* Pe. שפל *aph.* humiliavit, depressit. *inf. aph.* Op. r. 27. num. IV. p. 79.

CAP. V.

1 לְחֶם convivium. רַב magnus. רַבְרְבָן magnates. אֲלַף mille. קֳבֵל coram, propter. חֲמַר vinum. Op. r. 29. m. II. p. 82. שְׁתָה bibit. *part.* Pe.

2 אֲמַר dixit. טְעֵם gustus, consilium. *r.* טעם *Pa.* gustavit. אֲתָה venit, advenit. *inf. aph.* Op. r. 32. m. V. p. 91. מָאנַיָּא vasa. דְּהַב aurum. כְּסַף argentum. נְפַק egressus est. *aph.* egredi fecit, exportavit. 3. *pr. aph.* Op. r. 38. γ. p. 118. & 119. אַב pater. Op. r. 20. ann. I. p. 49. הֵיכַל palatium. Op. r. 45. p. 32. שתה 3. *f.* Pe. שֵׁגְלָה conjux, uxor. לְחֵנָה concubina.

3 אֲתָה 3. *præt. aph.* שבח 3. *pr.* Pe. Op. r. 34. m. II. p. 100.

4 שבח *Pah.* 3. *præt. Pah.* Op. r. 25. m. III. p. 71. נְחָשׁ æs.

פרזל

4 פַּרְזֶל ferrum. אָע lignum. אֶבֶן lapis.
5 שָׁעָה & שַׁעֲתָא hora. נְפַק egressus est. 3. *præt.* Pe. Op. r. 23. memb. 3. γ. p. 61. & r. 31. p. 86. אֶצְבְּעָן digiti. *r.* צבע *Pah.* tinxit. יַד manus. אֱנָשׁ homo. כָּתַב scripsit. *part. fœm. pl.* Pe. קֳבֵל coram. נֶבְרַשְׁתָּא lychnus, candelabrum. גִּירָא calx. *it.* tectorium. כְּתַל paries. הֵיכַל palatium. חָזֵה vidit. *part.* Pe. פַּס pars, particula.
6 זִיו splendor. שְׁנָא mutavit. 3. *pr.* Pe. Op. r. 47. δ. p. 139. רַעְיוֹנִין cogitationes. *r.* רעה. בהל *Pa.* perturbatus fuit. 3. *f.* Pah. קִטְרִין nodi, vincula. *r.* קְטַר ligavit. חַרְצִין lumbi. Op. r. 20 ann. 11. 10. p. 52. שְׁרָא & שְׁרָה solvit, habitavit, mansit. *part. Ithpa.* Op. r. 34. m. III. 3. p. 104. אַרְכֻבָּה poples, genu. נְקַשׁ collisit, pulsavit. *part. Peh.*
7 קְרָא clamavit, legit. *part.* Pe. חַיִל robur. עֲלַל ingressus est. *inf. aph.* Op. r. 41. m. III. p. 125. אָשַׁף astrologus. *r.* אשף *Syr.* incantavit. כַּשְׂדָּי chaldæus. גָּזְרִין haruspices. *r.* גזר *Ithpa.* excisus fuit. חַכִּים sapiens, קְרָא vocavit, legit. 3. *f.* P. כְּתָב scriptum. *r.* כְּתַב scripsit. חוה *Pah.* אַרְגְּוָנָא purpura. לְבַשׁ induit. 3. *f.* Peh. Op. r. 23. n. II. p. 63. הַמְנִיכָה torques. Op. r. 31. p. 86. צַוַּאר collum. Op. r. 17. m. II. p. 21. שְׁלַט dominatus est, 3. *fut.* Peh.
8 עֲלַל *part.* Peh. Op. r. 41. p. 123. כְּהַל potuit. *part.* Pe. קְרָא *inf.* Pe. יְדַע scivit. *aph.* notum fecit. *inf. aph.*
9 שַׂגִּיא multus, valde. *r.* שְׂגָא crevit. זִיו splendor. שְׁנָא mutavit, mutatus fuit. *part.* Pe. שבש *Ithpa.* perplexum, attonitum reddidit. *part. Ithpa.*
10 מַלְכְּתָא regina. מִלָּה verbum. *r.* מלל *Pa.* locutus est. בַּיִת domus. מִשְׁתְּיָא convivium. *r.* שְׁתָה bibit. עלל 3. *præt.* Peh. Op. r. 41. m. II. p. 123. עֲנָה respondit. אֲמַר 3. *pr. Peal.* Op. r. 44. γ. p. 131. רַעְיוֹן cogitatio. שנא 3. *fut. Ithpa.* Op. r. 34. p. 98.
11 אִיתַי est, sunt. גְּבַר vir. מַלְכוּת regnum. רוּחַ spiritus. אֱלָהָא Deus. קַדִּישׁ sanctus. יוֹם dies. אַב pater. Op. r. 20. p. 49. נַהִירוּ lux. *r.* נְהַר fluxit, splenduit.

Digitized by Google

duit. שָׂכְלְתָנוּ intelligentia. *r.* שכל *Ithpa.* conſideravit. חָכְמָה ſapientia. שכח invenit. *Ithpe.* 3. *præt.* *Ithpe.* Op. r. 24. m. III. n. 1. pag. 68. קום ſurgere. 3. *præt. aph.* Op. r. 30. m. I. p. 110.

12 יַתִּירָא excellens. מַנְדַּע cognitio. *r.* יְדַע. פְּשַׁר interpretatus eſt. *part. Pa.* Op. r. 25. annot. IV. pag. 74. חֶלֶם ſomnium. אַחֲוָיָה indicatio. *r.* חוה. אֲחִידָה ænigma. *r.* חוד. שְׁרֵא habitavit, ſolvit. *part. Pah.* שום ponere. קְרָא 3. *Ithpe.* Op. r. 33. p. 93.

13 עלל 3. *præt. Hoph.* גָּלוּתָא deportatio. *r.* גְּלָא revelavit. 3. *aph.* abduxit. אֲתָה venit. *aph.* abduxit. 3. *præt.*

14 שְׁמַע audivit. 1. *præt. Pe.* (15) כְּתָב ſcriptum. *r.* כְּתַב ſcripſit. (16) יכל 2. *f. P.* Op. r. 37. m. II. p. 114.

17 מַתְּנָן dona. *r.* נְתַן dedit. הֱוָת fuit. *inf. Pe.* Op. r. 30. p. 95. נְבִזְבָּה munus, honorarium. אָחֳרָן alius. יהב *inf. Pe.* Op. r. 37. m. I. p. 113. בְּרַם ſed, verum. ידע 1. *f. aph.* Op. r. 37. m. II. 4. p. 156.

18 רְבוּ *pro* רְבוּת magnitudo. *r.* רְבָה crevit. יְקָר gloria. הֲדַר decor. (19) עַם populus. אֻמָּא natio. לִישָׁן lingua. זוע tremere. *part. Pe.* Op. r. 36. m. I. p. 105. דחל timuit. *part. Pe.* צְבָא voluit. קְטַל occidit. חיה vixit. *part. aph.* רום extollere. *part. aph.* Op. r. 36. m. III. p. 108. שפל *aph.* depreſſit. *part. aph.*

20 כְּדִי quia, juxta, quod. רום *part. Peil.* Op. r. 36. m. I. p. 106. לְבַב cor. תְּקֵף & תְּקִיף roboratus fuit. 3. *præt. Pe.* זוד *aph.* ſuperbe egit. *inf. aph.* Op. r. 36. m. III. p. 108. נְחַת deſcendit. 3. *præt. Hoph.* Op. r. 38. δ p. 118. כָּרְסֵא thronus. עֲדָה tranſiit. *aph.* abſtulit. 3. *præt. aph.* Op. r. 44. δ. p. 131.

21 טְרַד ejecit, expulit. *part. Pehil.* חֵיוָא beſtia. שוה *Pah.* poſuit. עֲרָדַיָּא onagri. מְדוֹר habitatio. *r.* דור habitare. עֲשַׂב herba. תּוֹרִין boves. טעם *Pah.* guſtavit. 3. *f. Pah.* טַל ros. גְּשֵׁם corpus. צבע *Pah.* tinxit. 3. *f. Ithpa.* Op. r. 26. n. II. p. 76. & r. 21. p. 56. שַׁלִּיט potens. קום ſurgere. *aph.* erigere. 3. *f. aph.* Op. r. 36. m. III. p. 108. & m. V. p. 110.

22 בַּר filius. שפל 2. *præt. aph.*

23 עַל ſuper, contra. מָרֵא dominus. רום 2. *præt. Ithpa.* Op.

Op. r. 36. m. IV. p. 129. מָאנַיָּא vasa. אֲתָא 3. *præt. A.* רַבְרְבָן magnates, proceres. שְׁתָה bibit. *part. Pe.* חֲזָא vidit. *part.* Pe. ירע *part.* Pe. שבח *Pah.* 2. *præt.* Pa. נִשְׁמְתָא anima. יַד manus. אֳרְחָה via, semita. Op. p. 137. הדר *Pa.* glorificavit. 2. *præt.* Pa.

24 שְׁלַח misit. *part. Pehil.* פַּס palma, pars. כְּתָב scriptura. *r.* כְּתַב scripsit. רְשַׁם consignavit. *part. Pehil.*

25 מְנָא numeravit. *part. præt.* Op. r. 33. p. 95. תְּקַל ponderavit. פְּרַס divisit. *part. Peh.*

26 שְׁלֵם perfecit. 3. *præt. Aph.*

27 מאזַנְיָא lances, statera. *r.* אזר שכח *Ithpe.* invenit. 3. *præt. Ithpe.* Op. r. 24. m. III. p. 69. חַסִּיר deficiens.

28 יְהַב dedit. *part. Pehil.* Op. r. 24. p. 68. מָדַי medus. פָּרָס Persa. Op. r. 31. p. 86.

29 לְבַשׁ indutus est. 3. *præt. aph.* Op. r. 27. num. II. pag. 78. כרז *aph.* proclamavit. 3. *præt. A.* Op. r. 27. n. II. p. 78. הֱוָה *inf.* Pe.

30 לֵיל nox. Op. p. 160. קְטַל occidit. *part.* P.

CAP. VI.

1 קבל *Pah.* accepit. בַּר filius. שְׁנָה annus. *r.* שְׁנָא mutavit. (2) שְׁפַר pulchrum fuit. קוּם surgere. *A.* erexit. 3. *præt. aph.* אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא archi-ianitores, archi-satrapæ. הֲוָה fuit. *inf.* Pe.

3 סָרְכִין exarchi, præsides. יְהַב dedit. *part.* Pe. טְעֵם consilium, gustus. Op. r. 46. m. III. p. 136. *r.* טעם *Pah.* gustandum dedit. נְזַק nocuit. *part. Peil.* Op. r. 23. num. IV. p. 66.

4 נצח *Ithpa.* superavit. *part. Ithpa.* יַתִּירָא excellens. עֲשִׁית *Pe.* cogitavit. Op. r. 23. p. 60. קוּם surgere. *H.* erigere. *inf. aph.* Op. r. 36. m. III. p. 108. & r. 47. p. 146.

5 בְּעָה petiit. *part. Pe.* עִלָּא causa, occasio. *r.* עלל. שכח *Ithpe. inf. aph.* Op. r. 27. num. IV. p. 79. צַד latus. מִצַּד ex parte. שחת *Pa.* corrupit. *part. Peil.* יְכִל potuit. *part.* Pe. אמן *Pa.* credidit. *part. aph.* שָׁלוּ error. (6) גְּבַר vir. שכח 1. *pl. f.* & 1. *pl. præt. Aphel.* דָּת edictum, lex.

Digitized by Google

7 רגש *aph.* convenit, congregavit. 3. *præt. Aph.* Op. r. 27. m. III. p. 78. עָלַם seculum.

8 יעט *Ithpa.* consilium dedit. 3. *præt. Ithpa.* Op. r. 37. p. 113. מַלְכוּת regnum. סִגְנִין antistites. הַדָּבְרַיָּא ductores, gubernatores. פֶּחָה dux, princeps. קוּם *inf.* Pa. Op. r. 36. m. IV. p. 109. קְיָם statutum. תְּקֵף & תַּקִּיף roboratus fuit. *inf.* Pa. אֱסָר interdictum. בְּעָה petiit. 3. *f.* Pe. בָּעוּ petitio. רְמָה projecit. 3. *f.* *Ithpe.* Op. r. 33. p. 33. p. 93. גֹּב fovea. אַרְיֵה leo. Op. r. 39. annot. I. p. 45. (9) כְּעַן nunc. קוּם 3. *f. aph.* Op. r. 39. m. III. p. 108. רְשַׁם consignavit. 2. *f.* Pe. כְּתָבָה scriptura. שְׁנָא mutavit. *inf. aph.* עֲדָה transiit. 3. *f.* Pe. Op. r. 30. m. II. p. 84.

11 יְדַע scivit, cognovit. עֲלַל ingressus est. בַּיִת domus. כַּוִּין fenestræ. פְּתַח aperuit. *part. Pehil.* עִלִּית cœnaculum. נֶגֶד coram, ex adverso. זְמָן tempus. *r.* זְמַן præparavit. בְּרַךְ procubuit, geniculatus est. *part.* Pe. בְּרֵךְ genu. Op. r. 3. p. 6. צלא Pa. oravit. *part.* P. ירה *aph.* gratias egit. *part.* A. Op. r. 37. m. II. 4. p. 156. עֲבַד fecit. *part.* Pe.

12 חֲנַן gratiam fecit. *Ithpa.* deprecatus est. *part. Ithpa.*

13 קְרֵב appropinquavit. 3. *præt.* Pi. Op. r. 23. n. II. p. 64. רְשַׁם 2. *præt.* Pe. יַצִּיב verum, firmum. מִלָּה sermo. *r.* מלל. (14) גָּלוּתָא deportatio. *r.* גְּלָא revelavit. *aph.* deportavit. טְעֵם gustus, consilium. *r.* טעם. (15) שְׁמַע audivit. שַׂגִּיא multus, amplus. *r.* שְׂגָא crevit. בְּאֵשׁ malus fuit, displicuit. בָּל cor, animus. שֵׁיזִב Pa. eripuit, liberavit. *inf.* Pah. Op. r. 25. num. III β. p. 73. עַד usque. מֶעָלֵי ingressus, occasus. *r.* עלל ingressus est. שִׁמְשָׁא sol. שדר *Ithpa.* satagit, conatus fuit. *part. Ithpa.* נצל eripuit. *inf. aph.* (16) רְגַשׁ tumultuarie venit. קְיָם statutum. (17) אֲתָה venit. *A.* adduxit. 3. *præt. aph.* רְמָה projecit. 3. *præt.* Pe. פְּלַח coluit. *part.* Pe. Op. r. 23. num. IV. p. 67. תְּדִירָא jugiter. שוב Pa. eripuit, liberavit. 3. *f.* *Pael.*

18 אֵיתָה 3. *præt. Hoph.* Op. r. 34. p. 103. אֶבֶן lapis. שוּם *part.* Peil. Op. r. 36. m. I. p. 196. פֻּם & פּוּם os. חֲתַם obli-

obſignavit. עִזְקָא annulus ſignatorius. Op. r. 19. m. II. n. 3. p. 83. רַבְרְבָן magnates. שְׁנָא mutavit. 3. *f. Pe.* צְבוּ voluntas. *it.* res. *r.* צְבָא voluit.

19 אֲזַל abiit. הֵיכַל palatium. בִּית pernoctare. טְוָת jejunus, incœnatus. דַּחֲוָן captiones, inſtrumenta. *al.* ſuffitus. *r.* דחן *Arab.* ſuffire. עֲלַל ingreſſus fuit. *A.* introduxit. 3. *præt. aph.* שְׁנָה ſomnus. *r.* ישן. נְדַד vagatus fuit. 3. *f. præt. P.* Op. r. 41. m. II. p. 123.

20 שְׁפַרְפָּרָא aurora. *r.* שְׁפַר pulchrum fuit. נָגְהָא lux. הִתְבְּהָלָה celeritas. *r.* בהל.

21 קְרֵב appropinquavit. *inf. Pe.* קָל vox. עֲצִיב dolens, triſtis. זְעַק clamavit. עֲבֵד ſervus. *r.* עֲבַד fecit, חַי vivum, vivens. *r.* חְיָה vixit.

22 מלל *Pa.* locutus eſt Op. r. 44. *t.* p. 131. & r. 25. m III. n. I. p. 71. (23) מַלְאָךְ angelus. סְגַר clauſit. חבל *Pa.* perdidit, corrupit. 3. *præt. Pah.* Op. r. 48. m. II. p. 143. זָכוּ puritas. *r* זכה. שכח *Ithpe.* invenit. 3. *pr. Ithpe.* אַף etiam. חֲבוּלָה & חֲבַל corruptio.

24 שַׂגִּיא amplus. *it.* vehementer. טְאֵב bonus fuit. נְסַק ſcandit, aſcendit. *inf. aph.* Op. 38. p. 118. & 3. *præt. Hoph.* אמן *A.* credidit. *part. Aph.* Op. I. 22. p. 91.

25 אֲכַל comedit, divulgavit. קַרְצִין criminationes. רְמָה projecit. 3. *pl. præt.* Pe. בֵּן filius. נְשִׁין fœminæ. מְטָא venit. 3. *pl. præt. Pe.* אַרְעִית infimum. שְׁלֵט dominatus eſt. גְּרַם os. הַדֵּק comminuit. 3. *præt. Aph.* Op. r. 41. m. I. p. 122.

26 שְׁלָם pax. שְׂגָא crevit. (27) שָׁלְטָן dominatus. *r.* שלט. הֲוָה fuit. *inf. P.* זוע tremere. *part. præt.* Op. r. 36. m. I. p. 105. דחל timuit. *part. P.* קַיָּם ſtabilis. חבל *Pah.* 3. *præt. Ithpa.* סוֹף finis. *r.* סוף complere. (28) שֵׁיזִב *Pa.* liberavit. Op. r. 25. p. 47. נצל *part. aph.* אָתִין ſigna. תִּמְהִין mirabilia. אַרְעָא terra. (29) צלח *Aph.* proſpere fecit.

CAP. VII.

1 שְׁנָה annus. חֵלֶם ſomnium. חֲזָה vidit. חֶזְוָה viſio. רֵאשׁ caput. מִשְׁכַּב cubile. כְּתַב ſcripſit. מִלָּה ſermo.

צברח

Digitized by Google

2 עָנֵה respondit. *part.* Pe. הֲוָה fuit. 1. *præt. P.* עִם cum,
per. לֵילְיָא nox. אֲרוּ & אֲלוּ ecce. רוּחַ ſpiritus,
ventus. שְׁמַיָּא cœlum, cœli. גוח *aph.* pugnavit, eru-
pit. *part. aph.* Op. r. 36. m. III. p. 108. יָם, יַמָּא ma-
re. רַב magnus, princeps. Op. r. 46. p. 134.
3 חֵיוָא beſtia. סְלַק aſcendit. *part.* Pe. שְׁנָא mutavit.
part. Pe. Op. r. 34. m. III. p. 103.
4 קַדְמַי primus, prior. אַרְיֵה leo. גַּף ala. Op. r. 46. m.
II. p. 135. נְשַׁר aquila. מְרַט depilavit. *part.* Pehil.
Op. r. 24. p. 68. נְטַל levavit, extulit. *præt.* Peil. Op.
r. 24. p. 68. רְגַל pes. אֱנָשׁ homo. Op. r. 29. m. I.
p. 81. קוּם ſurgere. 3 *præt. Hoph.* Op. r. 36. m. III.
p. 108. לְבַב cor. יְהַב dedit. *part.* Pehil.
5 אָחֳרִי alius, a, ud. תִנְיָנָה ſecundum. דְּמָה ſimilis fuit.
part. Pe. Op. r. 34. membr. III. p. 103. דֹּב urſus.
שְׁטַר dominatus. *al.* סְטַר latus. קוּם 3. *præt. aph.*
Op. r. 36. m. III. p. 107. עִלְעִין coſtæ. פּוּם os.
שֵׁן dens. אֲכַל comedit. *imp.* Pe. Op. r. 29. m. I. p. 82.
בְּשַׂר caro. שַׂגִּיא multus, amplus. *r.* שְׂגָא crevit.
6 בָּאתַר poſt. נְמַר pardus. עוֹף avis. גַּב dorſum.
7 דְּחַל timuit. דְּחִיל terribilis. אֵימְתָנִי terribilis. *r.* אים
Pah. terruit. תַּקִּיף durus. *r.* תְּקֵף roboratus fuit.
יַתִּירָה excellens. פַּרְזֶל ferrum. רַב multus, magnus.
דְּקַק comminuit. *part. aph.* שְׁאָר reliquus. רְפַס con-
culcavit. *part.* Pe. שְׁנָא mutavit. *part.* Pa. קֶרֶן cor-
nu.
8 שכל *Ithpa.* proſperari, intelligere. *part. Ithpa.* זְעֵירָה
parvum. *r.* זְעַר minutus fuit. סְלַק aſcendit. 3. *præt.*
Pe. עַיִן oculus. עקר *Ithpe.* eradicatus fuit. 3. *præt.*
Ithpe. Op. r. 31. m. II. p. 86. מלל *Pah.* locutus fuit.
part. Pah.
9 כָּרְסֵא thronus. Op. r. 19. annot. I. p. 45. רְמָה projecit.
3. *præt.* Pe. עַתִּיק antiquus. יְתִב ſedit. 3. *præt. Pe.*
Op. r. 3. p. 66. לְבוּשׁ indumentum. *r.* לְבַשׁ indutus
eſt. תְּלַג nix. חִוָּר albus. שְׂעַר capillus. עֲמַר la-
na. נְקֵא mundus fuit. *part. Pehil.* Op. r. 33. p. 95.
שְׁבִיבָא ſcintilla, flamma. נוּר ignis. גַּלְגַּל rota, or-
bis. דְּלַק arſit. *part. Pe.*

נהר

Digitized by Google

10 נְהַר fluvius. r. נהר Peh. fluxit. נְגַד traxit. part. Pe. נְפַק prodiit, egressus est. part. Pe. שַׁמֵּשׁ Pah. ministravit. 3. fut. Pah. רִבּוֹ myrias. r. רבב. קוּם 3. fut. Pe. דִּין judicium. r. דון judicare. סְפַר liber. יְתִב & יְתִיב sedit. פְּתַח aperuit. præt. Pehu. Op. r. 24. p. 68. (11) קָל vox. מִלָּא sermo. קְטַל occidit. præt. Pehil. Op. r. 24. p. 68. אֲבַד periit. 3. præt. Hoph. Op. r. 32. m. V. p. 90. גְּשֵׁם corpus. יְקֵדָה combustio. אֶשָּׁא ignis. Op. r. 46. m. III. p. 136.

12 שְׁאָר reliquus. עֲדָה transiit 3. præt. aph. Op. r. 34. m. II. p. 101. שָׁלְטָן dominatus. אַרְכָה prolongatio. חַי vivum, vivens. זְמַן tempus. עִדָּן tempus.

13 עֲנָנֵין nubes. בַּר filius. אָתֵא venit. part. Pe. עַתִּיק antiquus. מְטָא pervenit. קְרֵב appropinquavit. 3. præt. aph. Op. r. 48. m. II. p. 143. & r. 47. p. 139.

14 יְקָר gloria. מַלְכוּ regnum. עַם populus. אֻמָּה natio. לִישָׁן lingua. פְּלַח servivit, coluit. 3. f. Peal. עָלַם seculum. עדה 3. f. Pe. הבל Pah. perdidit. 3. f. Ithpa. Op. r. 26. n. II. p. 76.

15 כרה Ithph. brevis fuit, conturbatus fuit. 1. præt. Ithpe. Op. r. 34. m. III. p. 102. גו medium. נִדְנֶה vagina, sedes, corpus. בהל Pa. perturbavit. 3. f. Pa.

16 קְרֵב 1. præt. Pe. קוּם part. Pe. Op. r. 36. m. I. pag. 105. יַצִּיב verum, firmum. בְּעָה petiit. 1. fut. Pe.

18 קבל Pa. accepit. 3. f. Pah. קַדִּישׁ sanctus. עֶלְיוֹנִין excelsi. חֲסַן fortis, robustus fuit. 3. f. aph.

19 צְבָא voluit. שְׁנָא mutavit. part. Pe. דְּחַל timuit. דְּחִיל terribilis. טְפַר unguis. נְחָשׁ æs. אֲכַל comedit. part. Pe. דְּקַק comminuit. part. aph. רַגְלַיִן pedes. רְפַס conculcavit. part. Peh.

20 קֶרֶן cornu. סְלַק ascendit. 3. præt. Pe. נְפַל cecidit. 3. præt. Pe. Op. r. 31. p. 86. חַבְרָא socius.

21 עֲבַד fecit. part. fœm. Pe. קְרָב bellum. יְכִל potuit. part. fœm. Peh.

22 אֲתָה venit. דִּין judicium. יְהַב dedit. part. Pehil. מְטָה pervenit. חסן Peh. robustus fuit. aph. possedit, apprehendit. 3. præt. aph. Op. r. 44. p. 131.

Digitized by Google

23 שְׁנָא 3.*f.Pe.* הדש triturare. 3.*f.Pa.* Op. r. 48. m. III. p. 146.
24 קום 3.*f.Pe.* Op. r. 26. m. V. p. 110. שפל *A.* humilis fuit. 3.*f. Aph.* Op. r. 27. num. III. p. 79.
25 צַד latus. בלא *Pa.* attrivit. 3.*f. Pa.* סְבַר cogitavit. 3.*f.Pe.* שְׁנָא *inf. aph.* Op. r. 34. m. III. p. 104. יַד manus. פְּלַג dimidium, *r.* פְּלַג divisit.
26 עֲדָה 3.*f. aph.* Op. r. 34. p. 98. שמד *aph.* perdidit. *inf. aph.*
27 רְבוּ, רְבוּתָא amplitudo. תְּחוֹת sub. פְּלַח coluit. 3.*f. Peal.* שְׁמַע audivit. 3.*f. Ithpe.* רַעְיוֹנִין cogitationes. בהל *Pa.* 3.*f. Pa.* שנה 3.*f. Ithpa.* נְטַר servavit.

CAP. VIII.

1 שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה iteravit. מַלְכוּת regnum. חָזוֹן visio. *r.* חָזָה. רָאָה vidit. *N.* videndum se præbuit. 3. *præt. N.* תְּחִלָּה initium. *r.* חָלַל perforatus est. *H.* incepit.
2 רָאָה 1.*f.K.* בִּירָה regia, arx, palatium. מְדִינָה provincia. *r.* דון judicare. הָיָה fuit. 3. *præt. K.* אוּבַל & יוּבַל fluvius. *r.* יבל *H.* attulit, abduxit.
3 נָשָׂא tulit. 1.*f.k.* עַיִן fons, oculus. אַיִל aries. עָמַד stetit. *part. H.* פָּנִים facies. *r.* פָּנָה aspexit, vertit. קֶרֶן cornu. גָּבוֹהַּ altus, excelsus. *r.* גָּבַהּ. עָלָה ascendit. אַחֲרוֹן posterior, postremus.
4 נָגַח feriit, cornu petiit. *part. Piel.* יָם mare. צָפוֹן septentrio, aquilo. *r.* צָפַן abscondit. נֶגֶב auster. חַיָּה *f.* bestia. עָמַד 3.*f.K.* אַיִן non. נצל *N.* evasit. *P.* eripuit. *part. H.* יַד manus. עָשָׂה fecit. רָצוֹן voluntas. *r.* רָצָה voluit. גָּדַל magnus fuit. *H.* magnificavit.
5 בִּין intelligere. *part. H.* צָפִיר hircus. *r.* צָפַר avolavit. עֵז capra. *r.* עָזַז roboravit, roboratus est. בוא venire. 3. *præt. k.* מַעֲרָב occidens. *r.* עָרַב miscuit. נָגַע tetigit, percussit. *part. K.*
6 חָזוּת visio. *r.* חָזָה. רוץ currere. 3.*f.K.* חֵמָה ira. *r.* יָחַם caluit. כֹּחַ robur, vis.
7 נָגַע *part. H.* מָרַר amarum est. *Hithp.* exacerbatus fuit. 3.*f. Hithp.* נכה percussus fuit. 3.*f.H.* שָׁבַר fre-

fregit. 3. *f. P.* שלך *H.* jecit. 3. *f. H.* רָמַס calcavit. 3. *f. K.*

8 עָצַם roboratus est. *inf. k.* שָׁבַר fregit. 3. *præt. N.* עָלָה ascendit. 3. *fæm. f. H.* רוּחַ spiritus, ventus. שָׁמַיִם cœlum, cœli. (9) יָצָא exiit. מִצְּעִירָה perparvum. *r.* צָעַר exiguus factus est. יֶתֶר residuum. *r.* יתר *N.* reliquus fuit. מִזְרָח oriens, ortus. *r.* זָרַח ortus fuit. צְבִי decus, gloria. *r.* צָבָה intumuit.

10 צָבָא ministravit, militavit. צָבָא ministerium, exercitus. נָפַל cecidit. 3. *f. H.* כּוֹכָב stella. *r.* ככב *Arab.* micuit. רָמַס conculcavit. 3. *f. K.*

11 שַׂר princeps. *r.* שׂוּר principatum gerere. רום tolli, altum esse. 3. *præt. Hoph.* תָּמִיד jugiter. שלך *H.* abjecit. מְכוֹן locus paratus. *r.* כּוּן aptare. מִקְדָּשׁ sanctuarium. *r.* קָדַשׁ sanctificatus est.

12 נָתַן dedit. 3. *f. N.* פֶּשַׁע prævaricatio. *r.* פָּשַׁע defecit. אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן nutrivit. *N.* verificatus fuit. *H.* credidit. עָשָׂה fecit. צָלַח prosperatus fuit. *H.* secundavit. (13) שָׁמַע audivit. 3. *f. k.* פַּלְמוֹנִי quidam, aliquis. מָתַי quando. חָזוֹן visio. *r.* חָזָה. שָׁמֵם desolavit. נָתַן *inf. k.* קֹדֶשׁ sanctitas. מִרְמָס conculcatio. *r.* רָמַס conculcavit.

14 אֶלֶף mille. צָדַק justus fuit. 3. *præt. N.*

15 בִּקֵּשׁ quæsivit. 3. *f. P.* בִּינָה intelligentia. *r.* בּוּן. מַרְאֶה aspectus. *r.* ראה. גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit.

16 לָז ille, illa.

17 עָמַד stetit. *inf. k.* בעת terruit. נָפַל cecidit. 1. *f. k.* עֵת tempus. קֵץ finis.

18 רדם *N.* somno sopitus fuit. נָגַע tetigit. 3. *f. k.* עָמַד 3. *f. H.* & *inf. k.* (19) יָדַע scivit. *part. H.* אַחֲרִית posteritas, extremitas. *r.* אָחַר distulit, moratus est. זַעַם indignatio. *r.* זָעַם indignatus fuit. מוֹעֵד tempus statutum. *r.* יָעַד condixit.

20 רָאָה vidit. בַּעַל dominus. (21) צָפִיר hircus. שָׂעִיר pilosus. *r.* שָׂעַר horruit. יָוָן Græcia. ראשון prior.

22 שָׁבַר fregit. *part. N.* עָמַד 3. *f. k.* מַלְכוּת regnum. גּוֹי gens. כֹּחַ robur, vis. (23) תָּמַם absolvit. *inf. H.* פָּשַׁע defecit. *part. k.* עַז robustus. *r.* עָזַז roboravit.

vit, roboratus est. בּוּן intelligere. *part. H.* חִידָה ænigma. *r.* חוּר ænigmatice loqui.

24 עָצַם invaluit, roboravit se. פּלא *N.* velatus, mirus fuit. *part. N.* שׁחת *P.* corrupit. 3. *f. H.* צָלַח prosperatus fuit. 3. *præt. H.* עֲצוּם robustus. *r.* עָצַם roboratus est.

25 שֵׂכֶל intellectus. מִרְמָה dolus, fraus. *r.* רָמָה jecit. *P.* decepit. לֵבָב cor. *r.* לבב *N.* animosus fuit. גָּדַל magnus fuit. 3. *f. H.* שַׁלְוָה tranquillitas. *r.* שָׁלָה tranquillus fuit. רַב multus. *r.* רָבַב multiplicatus est. שַׂר princeps. עָמַד 3. *f. k.* אֶפֶס defectus, finis. *r.* אָפֵס desiit. שָׁבַר fregit. 3 *f. N.*

26 מַרְאֶה visio. *r.* רָאָה vidit. אָמַר 3. *præt N.* אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן nutrivit. *N.* verificatus fuit. סָתַם obturavit, occlusit. *imp. k.*

27 הָיָה fuit. 3. *præt. N.* חָלָה ægrotavit. קוּם surgere. 1. *f. k.* עָשָׂה fecit. 1. *f. k.* מְלָאכָה opus. *r.* לאך. שָׁמֵם desolavit, obstupuit. 1. *f. Hitbp.*

CAP. IX.

1 שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה iteravit. בֵּן filius. *r.* בָּנָה ædificavit. זֶרַע semen. *r.* זָרַע sevit. מָלַךְ regnavit. 3. *præt. Hoph.* מַלְכוּת regnum. כַּשְׂדִּים Chaldæi.

2 בּוּן intelligere. 3. *præt. H.* cum aphæresi יב״ה. סֵפֶר liber. מִסְפָּר numerus. נָבִיא propheta. מָלֵא plenus est, implevit. *inf. K.* חָרְבָּה siccitas, desolatio. *r.* חָרֵב siccatus, vastatus est.

3 נָתַן dedit. 3. *f. k.* בִּקֵּשׁ quæsivit. *imp. P.* תְּפִלָּה precatio. *r.* פָּלַל. תַּחֲנוּנִים deprecationes. *r.* חָנַן deprecatus est, gratiam fecit. צוּם jejunare. *inf. k.* שַׂק saccus. אֵפֶר cinis.

4 פָּלַל judicavit. *Hitbp.* oravit. 3. *f. Hitbp.* יָדָה jecit, projecit. 1. *f. Hitbp.* אָנָּא obsecro. יָרֵא timuit. *part. N.* שָׁמַר custodivit. *part. k.* בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה. חֶסֶד benignitas, misericordia. *r.* חסד *P.* misertus est, benigne egit. אָהַב dilexit. *part. k.* מִצְוָה præceptum. *r.* צָוָה præcepit. (5) חָטָא peccavit. עָוָה perverse egit. רָשַׁע improbus fuit. 1. *præt. H.* מָרַד rebel-

rebellavit. סור recedere. *inf. K.* מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit.
6 עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit. נָבִיא propheta. *r.* נבא *N.* annunciavit. שֵׁם nomen. מֶלֶךְ rex, שַׂר princeps. אָב pater.
7 צְדָקָה justitia. *r.* צָדַק justus fuit. בֹּשֶׁת pudor. *r.* בוש erubescere. יָשַׁב habitavit. *part. k.* קָרוֹב propinquus. *r.* קָרַב appropinquavit. רָחוֹק longinquus. *r.* רָחַק procul abfuit. נָדַח impulit, depulit. 3. *pr. H.* מַעַל prævaricatio. *r.* מָעַל prævaricatus est.
9 רַחַם misericordia. *r.* רָחַם misertus est. סְלִיחָה condonatio. *r.* סָלַח condonavit.
10 קוֹל vox. יָלַךְ ivit. *inf. k.* תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit.
11 עָבַר transiit. נָתַךְ fusus, effusus fuit. 3. *f. k.* אָלָה execratio. *r.* אָלָה execratus est. שְׁבֻעָה adjuratio. *r.* שבע *N.* juravit. כָּתַב scripsit. *part. Pah.*
12 קוּם surgere, existere. 3. *f. H.* בּוֹא venire. *inf. H.* רַע malus. *r.* רוּעַ malum esse. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל magnus fuit. עָשָׂה fecit. 3. *præt. N.*
13 חָלָה ægrotavit. *P.* precatus est. 3. *præt. P.* עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה perversus fuit. שָׂכַל prosperatus est, *H.* intellexit. *inf. H.* אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. (14) שָׁקַד vigilavit. 3. *f. k.* צַדִּיק justus.
15 יָצָא exiit. 2. *præt. H.* חָזָק fortis. *r.* חָזַק invaluit. רָשַׁע improbus fuit. (16) שׁוּב 3. *f. k.* אַף nasus, ira. *r.* אָנַף spiravit, iratus fuit. חֵמָה ira, excandescentia. *r.* יָחַם incaluit. עִיר urbs. *r.* עוּר evigilare. הַר mons. קֹדֶשׁ sanctitas. חֵטְא peccatum. חֶרְפָּה probrum, opprobrium. *r.* חָרַף exprobravit. סָבִיב circuitus. *r.* סָבַב circuivit.
17 תְּפִלָּה oratio. *r.* פלל *N.* judicatus est. עֶבֶד servus. תַּחֲנוּנִים deprecationes. *r.* חָנַן gratiam fecit. אוֹר lucere. *imp. H.* מִקְדָּשׁ sanctuarium, asylum. שָׁמֵם desolatus fuit. 3. *præt. K. cum* ה *empb.* W. r. 18. p. 49.
18 נָטָה extendit se, inclinavit. *imp. H.* אֹזֶן auris. פָּקַח aperuit. *imp. k.* שְׁמָמָה desolatio. נָפַל cecidit. *part. H.* רַחַם misericordia. *r.* רָחַם misertus est.

Digitized by Google

19 סְלַח condonavit, remisit. *imp. k.* קָשַׁב auscultavit. *imp. H.* אַחַר moratus est. 3. *f. P.*

20 פלל *N.* judicatus est *Hithp.* oravit. יָדָה jecit. *H.* confessus est. *part. Hithp.* חַטָּאת peccatum. *it.* sacrificium pro peccato. *r.* חָטָא deflexit. תְּחִנָּה deprecatio.

21 חָזוֹן visio. *r.* חָזָה. תְּחִלָּה initium. *r.* חָלַל perforatus est. *H.* incepit. עוּף volare. *part. Hoph.* יְעָף lassitudo. *r.* יָעַף lassus fuit. *al.* volatus. *ex r.* עוּף. נָגַע tetigit. *part. k.* עֵת tempus. מִנְחָה donum. עֶרֶב vespera.

22 בּין intelligere. 3. *f. H.* שָׂכַל prosperatus fuit. *H.* prudenter egit. בִּינָה prudentia. *r.* בּין intelligere.

23 נגד *H.* indicavit. חָמוּד desiderabilis. *r.* חָמַד desideravit. בּין *imp. H.* מַרְאֶה visio. *r.* רָאָה vidit.

24 שָׁבוּעַ septimana. *r.* שבע *N.* juravit. חתך *N.* concidit, decidit. 3. *præt. N.* כָּלָא clausit, cohibuit. *inf. P.* פֶּשַׁע defectio. *r.* פָּשַׁע defecit. חָתַם signavit, consignavit. *inf. k.* vel *P. juxta Keri.* תָּמַם finitus, perfectus est. *inf. H.* כָּפַר picavit, pice obduxit. *P.* expiavit. *inf. P.* מָשַׁח unxit. *inf. k.*

25 יָדַע cognovit. 2. *f. k.* שָׂכַל 3. *f. H.* מוֹצָא exitus, pronunciatum. *r.* יָצָא. שׁוּב reverti. *inf. H.* בָּנָה ædificavit. *inf. k.* מָשִׁיחַ unctus. *r.* מָשַׁח. נָגִיד antecessor, dux. רְחוֹב platea. *r.* רָחַב dilatatus est. חָרוּץ fossa. *r.* חָרַץ. צוֹק angustia. *r.* צוּק *H.* arctari. עֵת tempus. *r.* עָתַת.

26 כָּרַת cecidit, abscidit. 3. *f. N.* שחת *P.* corrupit. 3. *f. H.* קֵץ finis. שֶׁטֶף inundatio. מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם. חָרַץ movit se, decidit. *part. N.* שָׁמֵם desolatum, desolatio.

28 גָּבַר valuit, robustus fuit. 3. *præt. H.* בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה edit, elegit. רַב multus. חֲצִי dimidium, pars. *r.* חָצָה. שָׁבַת quievit. 3. *f. H.* זֶבַח mactatio, sacrificium. מִנְחָה donum. כָּנָף ala, ora. שִׁקּוּץ abominatio. *r.* שָׁקַץ *P.* abominabile reddidit. שָׁמֵם *part. P.* כָּלָה consummatio. *r.* כָּלָה consummatus, finitus fuit. חָרַץ movit se. *part.* N. נָתַךְ fusus, effusus fuit. 2. *f. k.* שָׁמֵם desolatum, stupendum.

CAP. X.

1 גָּלָה revelavit. 3. pr. N. צָבָא ministerium, exercitus.
it. tempus constitutum. בִּין intelligere. inf. H. בִּינָה
prudentia. r. בּוּן. מַרְאָה visio. r. רָאָה.
2 אָבַל luxit, in luctu fuit. part. Hithp.
3 לֶחֶם panis. חָמוּד desiderabile. r. חָמַד desideravit. אָכַל
comedit. בָּשָׂר caro. יַיִן vinum. סוּךְ ungere, ungi. מָלֵא plenus, completus fuit, implevit. inf. K.
4 חֹדֶשׁ mensis. יָד manus, ripa. נָהָר fluvius.
5 לָבַשׁ induit. part. Pah. בַּד linum. r. בָּדַד solitarius fuit.
מָתְנַיִם lumbi. חָגַר cinxit, accinxit. part. Pah. כֶּתֶם
aurum. (6) גְּוִיָּה corpus. תַּרְשִׁישׁ chrysolithus.
בָּרָק fulgur. לַפִּיד lampas. זְרוֹעַ brachium. מַרְגְּלוֹת
stragulæ pedales. r. רָגַל obtrectavit, detraxit. עַיִן
oculus, fons. נְחֹשֶׁת æs, compes. קָלָל tersum. r.
קָלַל vilis fuit. קוֹל vox, sonus. הָמוֹן turba. r. הָמָה
tumultuatus fuit, strepuit.
7 בַּד solus. r. בָּדַד solitarius fuit. אֲבָל ast, at, sed. חֲרָדָה
tremor. r. חָרַד tremuit. נָפַל cecidit. בָּרַח fugit,
aufugit. 3 f. k. חבא N. abscondit se. inf. N.
8 שָׁאַר reliquus fuit. כֹּחַ robur. הוֹד decor, gloria, majestas. הָפַךְ vertit. 3. pr. N. מַשְׁחִית corruptio.
r. שחת P. corrupit. עָצַר clausit, obtinuit, cohibuit.
9 רדם N. somno sopitus fuit.
10 נָגַע tetigit. נוּעַ movere se, commoveri. 3. f. H. בֶּרֶךְ
genu. כַּף manus, vola.
11 חָמַד desideravit. חָמוּד desiderabile. בִּין intelligere.
inf. H. עָמַד stetit. inf. k. שָׁלַח misit. 3. pr. Pyh.
רָעַד tremuit. part. H.
12 יָרֵא timuit. 3. f. k. רִאשׁוֹן primus. לֵב cor, animus.
עָנָה respondit. P. afflixit. בּוֹא venire.
13 שַׂר princeps. מַלְכוּת regnum. עָזַר juvit, adjuvit.
2. imp. k. יתר N. reliquus fuit. 1. præt. N.
14 קָרָה evenit. 3. f. k. אַחֲרִית postremitas. חָזוֹן visio.
r. חָזָה vidit.
15 אלם N. obmutuit. 3. pr. N.

16 דְּמוּת similitudo. שָׂפָה labium. פָּתַח aperuit. 1. *f. k.*
צִירִים dolores. *r.* צוּר obsidere.
17 הֵיךְ quomodo. נְשָׁמָה anima. שָׁאַר reliquus fuit.
18 יָסַף perrexit, addidit. 3. *f. H.* נָגַע tetigit. חָזַק robu-
stus fuit. 3. *f. P.* (19) יָרֵא timuit. 3. *f. k.*
20 יָדַע novit. שׁוּב reverti. 1. *f. k.* לָחַם comedit, pugna-
vit, oppugnavit. *inf. N.* יָוָן Græcia.
21 נגד *H.* indicavit. 1. *f. H.* רְשַׁם *chald.* exaravit, consigna-
vit. *part. Pah.* כְּתָב scriptum. *r.* כָּתַב scripsit.
אֱמֶת veritas.

CAP. XI.

1 עָמַד stetit. מַחֲזִיק invaluit, *part. H.* מָעוֹז robur. *r.* עָזַז
roboravit, roboratus est.
2 עָשַׁר ditatus fuit. 3. *f. H.* עֹשֶׁר divitiæ. עוּר evigilare.
H. excitare. 2. *f. H.*
3 גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר valuit. מָשַׁל dominatus est.
מִמְשָׁל dominatio. רַב magnus, multus. רָצוֹן vo-
luntas. *r.* רָצָה voluit, benevolus fuit.
4 שָׁבַר fregit. 3. *f. N.* חָצָה dimidiavit, divisit. 3. *f. N.*
אַחֲרִית posteritas. נָתַשׁ evulsit. 3. *f. N.* אַחֵר alius.
מִלְּבַד præter. (5) נֶגֶב meridies, auster. שַׂר prin-
ceps. מֶמְשָׁלוֹת dominatus.
6 קֵץ finis. חָבַר sociatus, associatus est. 3. *f. Hithp.* בַּת fi-
lia. צָפוֹן septentrio. מֵישָׁרִים rectitudines. *r.* יָשַׁר
rectus fuit. עָצַר clausit, obturavit. 3. *f. k.* זְרוֹעַ bra-
chium. *r.* זָרַע seminavit. בּוֹא venire. *H.* adduxit.
part. H. יָלַד peperit, generavit *part. K.*
7 נֵצֶר surculus. *r.* נָצַר custodivit. שֹׁרֶשׁ radix. *r.* שרשׁ *P.*
radices egit. כֵּן rectum, officium, basis. *r.* כּוּן apta-
re. חָזַק invaluit, fortis fuit. *H.* apprehendit. 3. *f. H.*
8 נְסִיכִים principes. *r.* נָסַךְ. כְּלִי instrumentum, vas.
חָמַד desideravit. חֶמְדָּה & חָמוּד desiderabile. שְׁבִי
captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit.
10 גָּרָה miscuit, incitavit aliquem adversus alium. 3. *f. Hithp.*
אָסַף congregavit. הָמוֹן turba. חַיִל robur, copia.
שָׁטַף exundavit. עָבַר transivit. שׁוּב reverti. 3. *f. K.*
מעוז

Digitiz

10 מָעוֹז fortitudo, robur, munitio. r. עָזַז.
11 מָרַר amarum fuit. 3. f. Hithp. לָחַם comedit, pugnavit. part. N. (12) רוּם altum esse, extolli. 3. f. k. נָפַל cecidit. רִבּוֹא myrias, multitudo. עָזַז 3. f. k.
13 קֵץ finis. עֵת tempus. רְכוּשׁ substantia.
14 פָּרִיץ effractor, violentus. r. פָּרַץ rupit. עַם populus. נָשָׂא tulit, sustulit. 2. f. Hitpb. חָזוֹן visio. r. חָזָה. כָּשַׁל impegit, corruit. 3. præt. N.
15 שָׁפַךְ fudit, diffudit. 3. f. k. סֹלְלָה agger. r. סָלַל aggeravit. לָכַד cepit, occupavit. מִבְצָר & מִבְצָרָה munitio. r. בָּצַר amputavit. P. munivit. זְרוֹעַ brachium. r. זָרַע sevit. מִבְחָר delectus. r. בָּחַר elegit, delegit. כֹּחַ robur.
16 רָצוֹן voluntas. r. רָצָה. צְבִי decus, gloria. r. צָבָה intumuit. כָּלָה perfecit. (17) שׂוּם ponere. 3 f. H. תֹּקֶף robur, firmitas. r. תָּקַף prævaluit. יָשָׁר rectus. r. יָשַׁר rectum fuit. שחת P. corrupit. inf. H.
18 שׁוּב 3. f. H. אִי insula. שָׁבַת quievit. H. amovit. 3 præt. H. קָצִין dux, ductor. חֶרְפָּה opprobrium. r. חָרַף exprobravit. (19) מָעוֹז robur, arx. r. עָזַז. אֶרֶץ terra. (20) עָבַר transiit. part. H. נָגַשׂ exegit. part. k. הָדָר decor, honor. r. הָדַר honoravit. שָׁבַר fregit. 3. f. N. אַף ira. r. אָנַף spiravit, iratus fuit. מִלְחָמָה bellum. r. לָחַם edit, pugnavit.
21 בָּזָה sprevit. הוֹד decus, gloria. שַׁלְוָה tranquillitas. r. שָׁלָה tranquillus fuit. חָזַק invaluit. H. roboravit. it. tenuit. 3. præt. H. חֲלַקְלַקּוֹת blanditiæ. r. חָלַק partitus est. (22) זְרוֹעַ brachium. שֶׁטֶף inundatio. r. שָׁטַף inundavit. שָׁבַר fregit.
23 הִתְחַבְּרוּת consociatio. r. חָבַר sociavit. עָשָׂה fecit. 3. f. k. מִרְמָה dolus. r. רָמָה jecit. עָלָה ascendit. עָצַם roboratus est. מְעַט parum. r. מָעַט parum fuit. גּוֹי gens.
24 מִשְׁמָן pinguedo. r. שָׁמַן saginatus, pinguis fuit. מְדִינָה provincia. r. דּוּן judicare. בִּזָּה præda. r. בָּזַז prædatus est. שָׁלָל spolium. r. שָׁלַל spoliatus est. בָּזַר dispersit. 3. f. k. מִבְצָר munitio. חָשַׁב cogitavit. 3. f. P. מַחֲשָׁבָה cogitatio. (25) עוּר evigilare, expergisci. H. excitare. 3. f. H. לֵבָב cor. עָמַד stetit. 3. f. K.

26 אֲכַל edit. *part. k.* פַּג cibus. פַּת frustum, portio. *r.* פָּתַת fregit. שְׁבַר fregit. 3. *f. k.* שְׁטַף exundavit. 3. *f. k.* נְפַל cecidit. חָלָל confossus. *r.* חָלַל perforatus est. (27) רוּעַ malum esse vel videri. *part. H.* שֻׁלְחָן mensa. *r.* שָׁלַח misit. כָּזָב mendacium. *r.* כָּזַב mentitus est. צָלַח prosperatus est. 3. *f. k.* מוֹעֵד tempus constitutum. *r.* יָעַד condixit.

30 צִי navis. כאה *N.* dolore affectus est. זָעַם indignatus, detestatus est. בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה comedit, elegit. בּוּן intelligere. 3. *f. H.* עָזַב reliquit. *part. k.*

31 מִקְדָּשׁ sanctuarium. *r.* קָדַשׁ sanctificatus est. מָעוֹז robur. *r.* עָזַז. סוּר recedere. 3. *præt. H.* תָּמִיד jugis, jugiter. שִׁקּוּץ abominatio. *r.* שקץ *P.* abominatus est. שָׁמֵם desolatus est. *part. P.*

32 רָשַׁע improbus fuit. *H.* improbavit. *part. H.* חָנֵף contaminatus, profanatus est. 3. *f. H.* חָלַק partitus est. חֲלַקָּה pars, blandities. יָדַע scivit. *part. K.* חָזַק 3. *f. H.*

33 שָׂכַל *part. H.* בּוּן intelligere. 3. *f. H.* כָּשַׁל impegit, offendit. חֶרֶב gladius. *r.* חָרַב siccatus, vastatus fuit. לֶהָבָה flamma. *r.* להב *Arab.* arsit. שְׁבִי captivitas. *r.* שָׁבָה, captivum cepit.

34 עֵזֶר auxilium. *r.* עָזַר juvit. 3. *f. N.* מְעַט parum. לָוָה mutuatus est, adhæsit, adjunxit.

35 צָרַף conflavit. *imp. K.* בָּרַר purgavit, expurgavit. *inf. P.* לָבַן lateres formavit. *H.* albuit, dealbuit. *inf. H.*

36 רָצוֹן voluntas. *r.* רָצָה voluit. רוּם extolli. 3. *f. Hithp.* גָּדַל magnus fuit. 3. *f. Hithp.* פלא *N.* mirum fuit, occultatum fuit. 3. *præt. N.* צָלַח prosperatus est. 3. *pr. H.* כָּלָה consummatio. *r.* כָּלָה. זַעַם indignatio. *r.* זָעַם indignatus est. חָרַץ movit se, decidit. *part. H.*

37 חֶמְדָּה desiderabile. *r.* חָמַד desideravit.

38 מָעוֹז munitio, arx. *r.* עָזַז roboravit. כֵּן statio, basis. officium. *r.* כּוּן aptare. כָּבַד gravis, honoratus fuit. 3. *f. P.* יָדַע agnovit. 3. *præt. k.* יָקַר pretiosus fuit. יְקָר pretium, honor, gloria.

39 נֵכָר alienus. *r.* נָכַר alienus fuit. *H.* agnovit. 3. *præt. H.* רָבָה multiplicatus fuit. 3. *f. H.* כָּבוֹד gloria. *r.* כָּבַד. מָשַׁל dominatus est. 3. *præt. H.* רַב multus. אֲדָמָה terra.

Digitized

ra. r. אָרַם splenduit, rubuit. חָלַק divisit. 3. f. P. מְחִיר pretium.

40 נָגַח feriit, cornu petiit. H. conflixit. 3 f. Hitbp. סַעַר & שַׂעַר turbo, procella. r. סָעַר & שָׂעַר horruit, procellosus fuit. רֶכֶב currus. r. רָכַב equitavit. פָּרָשׁ eques. r. expoluit. אֳנִי navis, classis. r. אָנָה mœstus fuit. עָבַר transiit. (41) צְבִי decus, gloria. r. צָבָה intumuit. כָּשַׁל impegit, corruit. 3. f. N. מלט N. ereptus est, evasit. 3. f. N. יָד manus. רֵאשִׁית principium. r. ראש.

42 שָׁלַח misit, extendit. 3. f. K. פְּלֵיטָה evasio, liberatio. r. פָּלַט evasit.

43 כָּמַן chald. abscondidit. מִכְמַנִּים thesauri reconditi. זָהָב aurum. r. זהב. מִצְעָדִים gressus. r. צָעַד progressus est. (44) שֵׁמַע & שְׁמוּעָה nuncium, rumor. r. שָׁמַע audivit. בהל P. conturbavit. 3. f. P. מִזְרָח oriens, ortus. r. זָרַח ortus fuit. צָפוֹן septentrio. r. צָפַן abscondit. יָצָא exiit. חֵמָא æstus iræ. r. יָחַם. גָּדוֹל magnus. r. גָּדַל magnus fuit. שמד H. perdidit. inf. H. חרם H. anathematizavit, internecioni devovit. inf. H.

45 נָטַע plantavit, consevit. 3. f. k. אֹהֶל tentorium. r. אָהַל tentorium fixit. אַפֶּדֶן palatium. r. פדן. הַר mons. r. הרר chald. molestia affecit. עָזַר juvit. part. k.

CAP. XII.

1 עָמַד stetit. 3. f. k. שַׂר princeps. r. שׂרר principatum gerere עַם populus. r. עָמַם texit. צָרָה anxietas. r. צרר arctari. גּוֹי gens. מלט N. ereptus est. 3. f. N. מָצָא invenit. 3. pr. N. כָּתַב scripsit. part. Pah. סֵפֶר liber, enumeratio. r. סָפַר numeravit, recensuit.

2 יָשֵׁן dormivit. יָשֵׁן dormiens. אֲדָמָה terra. r. אָדַם splenduit, rubuit. עָפָר pulvis. r. עפר P. pulverem sparsit. קוּץ tædere. H. expergisci. 3 f. H. חַיִּים vita. r. חָיָה vixit. חֶרְפָּה opprobrium. r. חָרַף exprobravit. דֵּרָאוֹן contemtus, nausea. r. דרא.

3 שָׂכַל prosperatus est. H. intellexit, part. H. זהר H. הזהיר

הִזְהִיר splenduit. 3. *f. H.* זֹהַר splendor. רָקִיעַ firmamentum, expansum. *r.* רָקַע expandit. צָדַק justus fuit. *H.* justificavit *part. H.* כּוֹכָב stella. *r.* כָּכַב. עוֹלָם seculum. *r.* עלם *N.* latitavit. עַד æternitas.
4 סָתַם occlusit, obstruxit. *imp. k.* חָתַם signavit, obsignavit. *imp. k.* שׁוּט itare, percurrere. רַב multus. *r.* רָבַב & רָבָה multiplicatus est. 3 *f. k.* יָדַע scivit. *inf. k.*
5 שָׂפָה labium, ripa. יְאֹר rivus.
6 לָבַשׁ induit. *part.* Pabul. בַּד linum, lineum. *r.* בָּדַד solitarius fuit. מִמַּעַל desuper. מַיִם aquæ. פֶּלֶא mirum, miraculum. *r.* פלא *N.* mirus fuit.
7 רוּם extolli, altum esse. 3. *f. H.* יָמִין dextera. *r.* ימן *H.* dexteram petiit. שְׂמֹאל sinistra. *r.* שׂמל *H.* sinistram petiit. שׁבע *N.* juravit. 3. *f. N.* חַי vivens. חֵצִי dimidium, pars. *r.* חָצָה dimidiavit. כָּלָה absolvit. *inf. P.* נָפַץ sparsus, dispersus fuit. *inf. P.* יָד manus, vires.
8 בִּין intelligere. 3. *f. H.* אַחֲרִית posteritas, finis. *r.* אָחַר distulit. (9) יָלַךְ ivit. *inf. k.*
10 בָּרַר purus fuit. 3. *f. Hithp.* לָבַן lateres formavit. *H.* albuit. 3. *f. Hithp.* צָרַף conflavit. 3. *f. N.* רָשַׁע improbe egit. 3. *præt. H.* רָשָׁע improbus.
11 סוּר recedere. 3. *præt. Hoph.* נָתַן dedit. *inf. k.* שִׁקּוּץ abominatio. שָׁמֵם desolatus fuit. *part. K.*
12 חָכָה expectavit. נָגַע 3. *f. H.*
13 נוּחַ quiescere. 3. *f. k.* גּוֹרָל sors. *r.* גרל.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

EZRÆ CAP. I.

1 שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה mutavit, iteravit. כָּלָה consummatus, perfectus fuit. *inf. k.* פֶּה os, oris. עוּר evigilare. *H.* excitare. רוּחַ spiritus. עָבַר transivit. 3. *f. H.* קוֹל vox. מַלְכוּת regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. מִכְתָּב *m.* scriptura, scriptum. *r.* כָּתַב scripsit.
2 אֶרֶץ terra. נָתַן dedit. שָׁמַיִם cœlum. פָּקַד visitavit, præfecit, præcepit. בָּנָה ædificavit. בַּיִת domus.

עַם

Digitized by Google

3 עַם populus. r. עָמַם operuit. עָלָה ascendit.
4 נִשְׁאָר relictus, residuus. r. שָׁאַר reliquus fuit. מָקוֹם locus. r. קוּם surgere. גּוּר peregrinari, commorari. נָשָׂא tulit, sublevavit. 3. pl. f. P. אֱנוֹשׁ homo. it. vir. r. אָנַשׁ ægrotavit. כֶּסֶף argentum. r. כָּסַף appetivit. זָהָב aurum. רְכוּשׁ m. substantia, opes. r. רָכַשׁ acquisivit, comparavit. בְּהֵמָה bestia. נְדָבָה f. voluntarium, voluntaria oblatio. r. נָדַב sponte dedit. (5) רֹאשׁ caput. אָב pater. כֹּהֵן sacerdos. r. כָּהַן sacerdotem egit.
6 סָבִיב m. circuitus. r. סָבַב circuivit. חָזַק invaluit, confirmatus fuit. 3. præt. P. יָד manus. r. יָדָה jecit. כְּלִי m. instrumentum, vas. r. כָּלָה consumtus est. מִגְדָּנוֹת res pretiosæ. r. מגד. לְבַד seorsim, præter. נָדַב 3. præt. Hithp. (7) יָצָא exivit. 3. præt. H.
8 גִּזְבָּר m. quæstor, thesaurarius. סָפַר numeravit. 3. pl. f. k. נָשִׂיא m. princeps. r. נָשָׂא tulit.
9 מִסְפָּר m. numerus, enumeratio. r. סָפַר. אֲגַרְטָל m. pelvis, pollubrum. r. אָגַר collegit, comportavit. מַחֲלָפִים m. pl. cultri mactatorii. r. חָלַף mutavit, innovatus fuit.
10 כְּפוֹר pruina, crater, pelvis. r. כָּפַר picavit. P. expiavit. מִשְׁנֶה m. duplicitas, duplum, secundanum. r. שָׁנָה mutavit. אַחֵר m. alius, alter. r. אָחַר retardavit, moratus est.
11 עָלָה ascendit. inf. N. גּוֹלָה f. migratio. r. גָּלָה migravit, abductus fuit.

CAP. II.

1 מְדִינָה provincia. r. דּוּן judicare. עָלָה ascendit. שְׁבִי m. captivitas. r. שָׁבָה captivum cepit. גָּלָה migravit, deportatus fuit. 3 præt. H. שׁוּב reverti. 3. pl. f. k. עִיר urbs, civitas. r. עוּר evigilare.
2 מִסְפָּר numerus. r. סָפַר numeravit.
41 מְשׁוֹרֵר canens, cantor. part. P. r. שׁוּר canere, cantare. מֵאָה centum. (42) שׁוֹעֵר m. janitor. r. שָׁעַר æstimavit. (58) עֶבֶד servus. r. עָבַד servivit.

יגל

59 יָכֹל valuit, potuit. 3. *præt. k.* הַגִּיד indicavit. *inf. H.*
זֶרַע *m.* semen. *r.* זָרַע seminavit.
61 כֹּהֵן sacerdos. *r.* כָּהַן sacerdotem egit. לָקַח sumsit, accepit. אִשָּׁה *constr.* אֵשֶׁת mulier. קָרָא vocavit. 3. *f. N.* שֵׁם nomen. *r.* שמה.
62 בִּקֵּשׁ *P.* quæsivit, postulavit. כְּתָב *m.* scriptum, scriptura. *r.* כָּתַב scripsit. הִתְיַחֵשׂ *Hithp.* recensere per genus, *vel* familiam. מָצָא invenit. 3. *pl. præt. N.* גָּאַל redemit, vindicavit. *P.* polluit, contaminavit. כְּהֻנָּה *f.* sacerdotium, sacerdotalis functio.
63 תִּרְשָׁתָא censor, judex. *r.* חרש. אָכַל comedit. קֹדֶשׁ sanctitas. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit. עָמַד stetit. אוּרִים illuminatiores. תֹּם perfectio. *pl.* תֻּמִּים *r.* תָּמַם perfectus, absolutus est.
64 קָהָל congregatio, cœtus. *r.* קָהַל congregavit. רִבּוֹא myrias. *r.* רָבַב multiplicatus est.
65 מִלְּבַד præter. אָמָה ancilla.
66 סוּס equus. פֶּרֶד mulus. *r.* פָּרַד separavit.
67 גָּמָל camelus. *r.* גָּמַל retribuit, rependit. חֲמוֹר *m.* asinus. *r.* חָמַר turbatus, lutosus fuit.
68 ראשׁ caput. בּוֹא venire. נָדַב sponte, voluntarie dedit. 3. *pl. præt. Hithp.* מָכוֹן locus dispositus, sedes. *r.* כּוּן aptare.
69 כֹּחַ vis, facultas. נָתַן dedit. אוֹצָר thesaurus. *r.* אָצַר recondidit. מְלָאכָה opus, functio. דַּרְכְּמוֹן *m.* drachma. מָנֶה *m.* mina, libra. *r.* מָנָה numeravit. כְּתֹנֶת *f.* tunica. *pl. f.* כְּתָנוֹת.
70 יָשַׁב habitavit.

CAP. III.

1 נָגַע tetigit, attigit. חֹדֶשׁ novilunium, mensis. עִיר urbs, civitas. אָסַף collegit. 3. *pl. f. N.* אֶחָד unus. *r.* אחד univit.
2 קוּם surgere. 3. *f. k.* בָּנָה ædificavit. מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח mactavit, sacrificavit. עָלָה scandit, obtulit. *inf. H.* עוֹלָה *f.* holocaustum. כָּתַב scripsit, conscripsit. תּוֹרָה *f.* doctrina, lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit.

כון

3 כּוּן aptare. 3. *pl. fut. H.* מָכוֹן *m.* locus dispositus.
מְכוֹנָה *f.* basis. *r.* כּוּן. אֵימָה *f.* terror, formido.
עָלָה 3. *f. H.* בֹּקֶר *m.* mane, diluculum. *r.* בָּקַר quæ-
sivit. עֶרֶב *m.* vesper, vespera. *r.* עָרַב miscuit, ob-
tenebratus fuit.
4 חַג *m.* festum. *r.* חָגַג festum celebravit. סֻכָּה taberna-
culum. *r.* סָכַךְ obtexit. מִסְפָּר *m.* numerus. *r.* סָפַר
numeravit. מִשְׁפָּט judicium, ratio, mos. *r.* שָׁפַט ju-
dicavit. (5) אַחֲרֵי post, postea. תָּמִיד *m.* jugi-
ter. מוֹעֵד *m.* tempus statutum. *r.* יָעַד condixit,
constituit. קָדַשׁ destinatus, sanctificatus fuit. *part. Pyh.*
נָדַב sponte dedit. *part. Hithp.* נְדָבָה *f.* voluntarium,
voluntaria oblatio.
6 חָלַל perforatus fuit. *H.* incepit. 3. *pl. præt. H.* הֵיכָל *m.*
palatium, templum. *r.* הכל. יָסַר fundavit. *præt. Pyh.*
7 חָצַב cecidit, excidit. *part. K.* חָרָשׁ *m.* faber, artifex.
r. חָרַשׁ aravit, fabricavit. מַאֲכָל *m.* cibus. *r.* אָכַל
edit. מִשְׁתֶּה convivium, potus. *r.* שָׁתָה bibit. שֶׁמֶן
pinguedo, oleum. *r.* שָׁמַן saginatus, pinguis factus est.
בּוֹא venire. *inf. H.* עֵץ *m.* lignum. אֶרֶז cedrus.
יָם mare. *r.* ימם. רִשְׁיוֹן facultas, licentia, effatum.
r. רשה.
8 שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה iteravit, mutavit. שְׁאָר *m.* reliquus.
r. שָׁאַר reliquus fuit. שְׁבִי captivitas. *r.* שָׁבָה capti-
vum duxit. עָמַד stetit. מַעְלָה supra. נִצַּח vicit, su-
peravit, præfuit. מְלָאכָה *f.* opus, functio. *r.* לאך.
9 אָח frater. עָשָׂה fecit. *part. K.*
10 יָסַר 3. *præt. P.* לָבַשׁ vestivit se, induit. *part. Pyh.* חֲצֹצְרָה
f. tuba. *r.* חצר. מְצִלּוֹת tintinnabula. *r.* צָלַל obum-
bratus fuit. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. *inf. P.*
11 עָנָה respondit. 3. *pl. f. k.* יָדָה jecit. *H.* confessus est, ce-
lebravit. *inf. H.* טוֹב bonus. עוֹלָם seculum. *r.* עלם.
חֶסֶד benignitas, misericordia. ריע *H.* הֵרִיעַ clan-
xit, vociferatus fuit. תְּרוּעָה *f.* clangor. יָסַד fun-
davit. *inf. Hoph.* (12) זָקֵן senex. *r.* זָקֵן senuit.
רָאָה vidit. רִאשׁוֹן prior, primus. *r.* ראש. עַיִן ocu-
lus. בָּכָה flevit, deflevit. *part. pl. k.* קוֹל vox.
גָּדוֹל magnus. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus fuit.
רוּם altum, elatum esse. *inf. H.*

נכּר

Digitized by Google

13 נָכַר alienus fuit, agnovit. *part. H.* בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה flevit. רָחוֹק *m.* longinquus. *r.* רָחַק procul fuit.

CAP. IV.

1 צַר *m.* angustus, hostis. *r.* צרר obsidere. שָׁמַע audivit. גּוֹלָה migratio, deportatio, exilium. *r.* גָּלָה migravit. בָּנָה ædificavit. הֵיכָל palatium, templum. *r.* הכל. (2) נָגַשׁ accessit, appropinquavit. 3. *plur. fut. K.* דָּרַשׁ quæsivit. 1. *pl. fut. K.* זָבַח mactavit, sacrificavit. *part. K.* עָלָה ascendit. *part. H.*
3 יַחַד una, simul, pariter. צִוָּה præcepit.
4 רָפָה remisit, remissus fuit. *part. P.* בהל *N.* נִבְהַל turbatus est. *part. P. per metath.*
5 שָׂכַר mercede conduxit. *h. l. cum* ל. יָעַץ consilium iniit. *part. k.* פרר disrumpi. *inf. H.* עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consuluit. מַלְכוּת regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.
6 תְּחִלָּה initium, principium. *r.* חָלַל perforatus fuit. *P.* incepit. כָּתַב scripsit. שִׂטְנָה *f.* adversatio, accusatio. *r.* שָׂטַן adversatus est, odit. יָשַׁב habitavit. *part. K.* (7) יוֹם dies. שְׁאָר reliquus. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. כְּנָוָת societas. *r.* כנה. כְּתָב scriptura. נִשְׁתְּוָן diploma, decretum. *r.* נשת. אֲרָמִית syriace, chaldaice. תִּרְגֵּם interpretatus est. *part. Pyh.*
8 בְּעֵל dominus. טְעֵם gustus. *it.* judicium. *r.* טעם. סָפַר legisperitus, scriba. *r.* סָפַר. כְּתַב scripsit. אִגְּרָא epistola. *r.* איר. חַד *m.* חֲדָא *f.* unus, a. מַלְכָּא rex. כְּנֵמָא *quasi* diceremus. i. e. *in hunc modum, vel hoc tenore.* 1. *pl. f. Peh.* *r.* אֲמַר dixit. Op. r. 32. m. I. obs. p. 97. *al. r.* כנם c. 5, 4.
10 אֻמָּה natio, populus. *r.* אמם. גְּלָא revelavit. *aph.* deportavit, transtulit. רַב magnus. *r.* רבב. יַקִּירָא gloriosus. *r.* יקר. יְתִב sedit, habitavit. 3. *præt. aph.* Op. r. 37. m. II. n. 4. p. 127. הִמּוֹ pro הִמּוֹן illi. Op. r. 20. m. I. n. 1. קִרְיָה *f.* urbs. עֲבַר trans. *r.* עבר. נַהֲרָר & נְהַר fluvius. עֶנֶת tempus. *al.* locus. *al.* Canaan. V. *Crinesf.* Lex. p. 137.
11 דְּנָה hic, hæc. פַּרְשֶׁגֶן exemplum, exemplar. *r.* פרש. שלח

שְׁלַח misit. עֲבַר servus. *r.* עֲבַר fecit. אֱנָשׁ homo, vir. *r.* אנש.

12 יְדִיעַ novit. *part. Peil.* Op. r. 30. m. I. p. 112. הֲוָה fuit. *inf. Pe.* סְלִק ascendit. Op. r. 23. m. III. n. 2. pag. 63. מִן־לְוָתָךְ a te. לְוָת apud, ad. עֲלֶינָא ad nos. אֲתָה venit. 3. *pl. præt. Pe.* Op. r. 34. m. I. obs. 2. pag. 97. מָרָדְתָּא rebellis. *r.* מרד. בִּאִישְׁתָּא *f.* maligna. *r.* בְּאֵשׁ malus fuit, displicuit. בָּנַיִן ædificavit. *part. pl. Pe.* Op. 34. m. II. n. 3. p. 104. שׁוּר murus. *r.* שור. שַׁכְלִלוּ perfecit. 3. *pl. præt. Pa.* Op. r. 25. III. γ. p. 72. יַחִיטוּ *emph.* אֻשַּׁיָּא fundamenta. *r.* אשש. חוט conjungere. 3. *pl. f. Aph.*

13 כְּעַן nunc, jam. דָּךְ hæc, ista. Op. r. 20. m. II. n. 1. p. 53. תִּתְבְּנֵא 3. *f.* fœm *f. Ithpe.* יִשְׁתַּכְלְלוּן 3. *pl. f. Ithpa.* מִנְדָּה tributum. *r.* מדד. בְּלוֹ vectigal. *r.* בלא. הֲלָךְ tributum transeuntium. *r.* הלך. יִנְתְּנוּן dedit. 3. *pl. f. Pe.* Op. r. 38. except. 2. p. 110. אַפְּתֹם tributum. *r.* אפת. תְּהַנְזִק nocuit, læsit. 2. *f. m. f. aph.* Op. r. 38. exc. 2. p. 119.

14 כָּל־קֳבֵל propterea. מְלַח sal. *r.* מלח salivit, perdidit, evertit. הֵיכְלָא templum, palatium. *r.* הכל. עַרְוַת *f.* nuditas, probrum. *r.* ערה. אֲרִיךְ decens, conveniens. *r.* ארך. לָנָא nobis. Op. r. 50. m. I. α. p. 149. חֲזָא & לְמֶחֱזֵא vidit. *inf. Pe.* Op. r. 33. n. 4. p 94. עַל־דְּנָה propterea. הוֹדַעְנָא 1. *pl. præt. aph.* Op. r. 37. m. II. n. 4. p. 115.

15 יְבַקַּר inquisivit. 3. *f. f. Pa.* סְפַר liber. *r.* ספר. דָּכְרָנַיָּא *m. pl.* res memorabiles. *r.* דְּכַר recordatus est. אַב pater. *r.* אבה. Op. r. 19. m. VIII. annot. 1. p. 45. תְּהַשְׁכַּח invenit. 2. *f. f. aph.* Op. r. 27. m. III. n. 3. p. 79. תִּנְדַּע 2. *f. Pe.* Op. r. 37. m. II. n. 1. p. 114. מְהַנְזְקַת *part. fœm. aph.* Op. r. 27. m. III. n. 5. p. 80. מְדִינָה provincia. *r.* דין judicare. אֶשְׁתַּדּוּר conspiratio. *r.* שדר. עָבְדִין fecit. גוא & גו, גַּו *m.* medium. *r.* גוא & גוה. Op. r. 46. m. II. exc. 2. p. 135. יוֹם dies. Op. r. 19. m. VIII. annot. 3. p. 46. עָלְמָא seculum. *r.* עלם. הָחָרְבַת desolatus est. 3. *f. f. Hoph.* Op. r. 28. m. I. p 81. & p. 83

16 מְהוֹדְעִין *part. aph.* Op. r. 37. m II n. 4 p 116. אֲנָה & אֲנַחְנָא ego. הֵן דִּי quodsi, si. לָקֳבֵל־דְּנָה propter hoc, propterea. חֲלָק pars, portio. *r.* חלק. אִיתַי est, sunt.

17 פִּתְגָם verbum, negotium. בְּעֵל dominus. r. בעל.
שְׁלָם pax. r. שלם. (18) פָּרַשׁ explicuit, exposuit.
part. præt. Pa. קְרָא clamavit, legit. part. Peil. Op.
r. 37. n. 5. p. 95. & r. 44. p. 132. קֳדָם coram.
19 מִן a, de, ex. שׂוּם ponere. præt. Peil. Op. r. 37. m. I. n. 3.
p. 106. בַּקַּר inquisivit. 3. pl. præt. Pa. Op. r. 10. m. I.
p. 12. & r. 25. m. III. n. 1. β. p. 71. שְׁכַח 3. pl. præt. aph.
Op. 27. m. III. n. 2 γ. 78. נְשָׂא tulit, abstulit. part.
Ithpa. Op. r. 34. m III. n. 2. γ. p. 103. עֲבַד fecit. part.
Ithpe. Op. r. 10. m. IV. p. 12. & r. 25. m. III. n. 4. p. 70.
20 תַּקִּיף durus, fortis. r. תְּקֵף roboratus fuit. שַׁלִּיט dominator. r. שְׁלֵט dominatus est. יְהַב dedit. part.
Ithpe. (21) שִׂים posuit. 2. pl. imp. Pe. Op. r. 36. m. I.
n. 2. p. 106. בַּטֵּל dimisit, cessavit. inf. Pa. שׂוּם 3.
f. f. Ithpe. Op. r. 36. m. II. p. 106.
22 זְהִיר cavit, admonuit. part. Peil. pl. m. nominasc. moniti,
cauti. שָׁלוּ & שָׁלָה error. r. שלה. עֲבַד fecit. inf.
Pe. Op. r. 30. m. II. n. 1. p. 84. לְמָה quare. שְׂגָא crevit, multiplicatus est. 3. Pe. חֲבָלָה læsio, damnum.
r. חבל. נְזַק nocuit. inf. aph. quasi in statu constructo.
Op. r. 27. m. III. n. 4. γ. p. 79.
23 אֱדַיִן tunc. אֲזַל profectus est, abiit. בְּהִילוּ & הִתְבְּהָלָה
festinatio, celeritas. r. בהל. בַּטֵּל cessavit. Pa. impedivit. 3. pl. præt. Pa. Op. r. 25. m. III. n. I. α. pag. 71.
אֶדְרָע & דְּרָע brachium. r. דרע חֵיל robur, vis.
24 בְּטֵל 3. f. f. præt. Pe. Op. r. 23. m. III. n. 1. α. p. 61. עֲבִידְתָּא
opus. r. עֲבַד fecit. שְׁנָה annus. r. שְׁנָא & שְׁנָה
mutavit. תַּרְתֵּין duo, duæ. r. תרי.

CAP. V.

1 נבא Ithpa. הִתְנַבִּי prophetavit. Op. r. 33. n. 1. δ. p. 92.
נְבִיאָה propheta. בַּר filius. שֻׁם & שֵׁם nomen.
אֱלָהּ Deus. (2) קוּם surgere. שְׁרָא & שְׁרָה
habitavit. Pa. incepit. 3. pl. præt. Pa. Op. r. 34. m. II.
n. 1. p. 101. בְּנָה ædificavit. inf. Pe. Op. r. 33. n. 4. p. 94.
סְעַד auxiliatus est, juvit. part. Pa.

3 זְמַן tempus. r. זְמַן præparavit. אֲתָה venit. פַּחַת & פַּחַר dux, princeps. r. פחה. עֲבַר trans. r. עבר.
נְהַר fluvius. r. נהר. כְּנָוָה collegium, ſocietas. r. כנה.
כֵּן ſic. אֲמַר dixit. part. Pe. מַן quis. שְׂם poſuit.
טְעֵם guſtus. it. conſilium, decretum. r. טעם. בַּיִת domus. Op. 46. m. II. n. 3 p. 135. בְּנָה inf. Pe. אֻשַּׁרְנָא munitio. r. שור. שַׁכְלָלָה perfecit. inf. Pa. Op. r. 25. m. III. n. 3. α. p. 73.
4 כְּ־נֵמָה quaſi diceremus, i. e. hujusmodi. r. אֲמַר. al. כנם.
vid. cap. IV, 8. אִנּוּן illa. שֻׁם & שֵׁם nomen. Op. r. 19. m. VIII. annot. I. p. 45. גֻּבְרָא & גְּבַר vir. r. גבר. בִנְיָנָא ædificium. r. בְּנָה part. Pe. Op. r. 34. m. III. n. 3. p. 104
5 עַיִן oculus. Op. r. 46. m. II. n. 2. p. 135. הֲוָת fuit. 3. ſ. f. pr. Pe. Op. r. 34. m. I. n. 1. p. 96. שָׂב canus, ſenex. r. שׂוב ſeneſcere. בְּטַל ceſſavit. 3. pl. præt. Pa. Op. r. 25. m. III. n. 1. p. 71. הוך proficiſci, ire. 3. ſ. f. Pe. Op. r. 36. m. I. n. 2. p. 106. תוב reverti. 3. pl. f. aph. Op. r. 36. m. III. p. 1 8. נִשְׁתְּוָנָא epiſtola. r. נשת.
6 פַּרְשֶׁגֶן exemplar. r. פרש. אִגְּרָא epiſtola. r. אגר.
שְׁלַח miſit. אֲפַרְסְכָיֵא præſides.
7 פִּתְגָם verbum. כְּתַב ſcripſit. præt. Peil. גַּו & גוא vel
גו medium. Op. r. 46. m. II n. 2. p. 135. שְׁלָם m. pax.
r. שלם. כֹּל omnis. r. כלל. (8) יְדִיעַ novit.
part. Peil. Op. r. 37. m. I. p. 112. אֲזַל profectus eſt.
מְדִינָה f. provincia. r. דין judicare. רַב m. magnus.
r. רבב. בְּנָה part. Ithpe. Op. r. 33 n. 5. β. pag. 95.
אֶבֶן f. lapis. r. אבן. גְּלָל m. devolutio. al. marmor.
r. גלל. אָע arbor, lignum. שׂום ponere. part. Ithpe.
Op. r. 36. m. II. p. 107. כְּתַל, כְּתַל m. paries. m.
pl. כֻּתְלַיָּא r. כתל. עֲבִידְתָּא f. opus. r. עֲבַד fecit.
הַךְ m. דָּךְ f. hic, hæc. Op. r 20. m. II. p. 53. אָסְפַּרְנָא
feſtinanter. al. diligenter. עֲבַד part. Ithpe. צלח aph.
הַצְלַח proſpere egit. part. aph. יַד c. manus. r. ידה.
Op. r. 46. m. II. n. 11. p. 134 (9) שְׁאֵל interrogavit. 1. pl. pr. Pe Op. r. 23. m. III n. 11. α p. 61. שָׂב ſenex. m. pl. emph. שָׂבַיָּא ſeniores. r. שׂוב. אִלֵּךְ illi. בְּנָה inf.
Pe. Op. r. 16. m. I. n. 4. p. 29. & r. 33. n. 4. p. 94.

10 שֻׁם & שְׁמָהּ nomen. יְדַע *inf, aph.* Op. r. 37. m. II. n. 4. p. 116. רֵאשׁ & רֵישׁ *m.* caput. *r.* ראש. Op. r. 46. m. III. p. 136.

11 תּוּב reverti. *A.* הֲתִיב retulit, respondit. 3. *pl. præt. aph.* Op. r. 36. m. III. p. 107. אֲמַר *inf. Pe.* Op. r. 37. m. II. p. 89. עֲבַד & עֲבַד *m* servus. *r.* עֲבַד fecit. Op. r. 46. m. III. p. 136. קַדְמָה *f.* oriens. מִקַּדְמַת ante hac, antea. *r.* קדם. שַׂגִּיא *m.* magnus, multus. *r.* שְׂגָה crevit, multiplicatus est. כַּלֵּל perfecit.

12 לָהֵן propterea, sed. רְגַז ad iram provocavit. 3. *pl. pr. aph.* Op. r. 27. m. III. n. 2. *β.* p. 78. אַב *m.* pater. *r.* אבה Op. r. 19. m. VIII. annot. II. p. 45. יְהַב dedit. סַתַר 3. *f. præt. P.* Op. r. 48 m. I. p. 142. עַם populus. *r.* עמם. גְּלָא & גְּלָה revelavit. *aph.* הַגְלִי abduxit, deportavit. (13) בְּרַם verum. חַד *m.* unus.

14 מָאנַיָּא *m. pl. emph.* vasa. *r.* מאן. דְּהַב *m.* aurum. *r.* יהב. כְּסַף *m.* argentum. *r.* כסף. נְפַק exiit, prodiit. *aph.* eduxit. הֵיכַל *m.* palatium, templum. *r.* הכל. יבל *aph.* הֵיבֵל adduxit. יְהַב 3. *pl. præt. Peil.* פֶּחָה *m.* dux, præfectus. *r.* פחה.

15 אֵלֶּה isti *cum* ה *redundante.* Op. r. 20. m. II. n. 2. p. 54. נְשָׂא tulit, sumsit. *imp. Pe* Op. r. 33. n. 3. p. 94. אֵזֶל *imp. Pe.* Op. r. 23. m. III. n. 2. *β* p. 64. & r. 29. m. I. n. 2. p. 82. נְחַת descendit. *imp. aph.* Op. r. 38. exc. I. p. 119. תִּבָּנֵא 3. *f. f. Ithpe.* Op. r. 33. n. 2. *β.* p. 93. אֲתַר *m.* locus. *r.* אתר.

16 אֻשַּׁיָּא *m. pl. emph.* fundamenta. *r.* אשש. עַד־כְּעַן huc usque. מִתְבְּנֵא *part. Ithpe.* Op. r. 33. m. V. *β.* pag. 95. שְׁלִם perfecit, absolvit. *part. Peil.*

17 טָב *m.* bonum. *r.* טאב bonus fuit. יִתְבַּקַּר inquisivit. 3. *f. f. Ithpa.* גִּנְזַיָּא *m. pl.* thesauri. *r.* גנז. תַּמָּה ibi. רְעוּת *f.* voluntas. *r.* רְעָה voluit. שְׁלַח misit.

CAP. VI.

1 שָׂם posuit. טְעֵם *m.* gustus. *it.* decretum. *r.* טעם. בַּקַּר inquisit. 3. *pl. præt. Pa.* סְפַר *m.* liber. *r.* ספר. גִּנְזַיָּא *m. pl.* thesauri. *r.* גנז. מְהַחֲתִין descendit. *part. præs.*

præſ. aph. Op. r. 38. exc. 1. p. 119. תַּמָּה ibi.
2 שְׁכַח invenit. 3. *præt. Ithpe.* Op. 24. m. III. n. 1. α. p. 68. אַחְמְתָא *f.* arca, ſcrinium. *r.* אחם. בִּירְתָא *f.* palatium, regium. *r.* ביר. מְדִינָה *f.* provincia. *r.* דין judicare. מְגִלָּה *f.* volumen. *r.* גלל. כְּתִב ſcripſit. *part. Peil.* גוא, גו & גַּו medium. *r.* גוא. Op. r. 46. m. II. exc. p. 135. דִּכְרוֹנָה *f.* memoriale. *r.* דכר.
3 שְׁנָה *f.* annus. שְׁנָה mutavit. בְּנָה ædificavit. 3. *f. f. Ithpe.* Op. r. 33. n. 2. β. p. 93. אֲתַר *m.* locus. *r.* אתר. דְּבַח ſacrificavit. *part. Pe.* דִּבְחִין *m. pl.* ſacrificia. אֻשִּׁין *m. pl.* fundamenta. *r.* אשש. סבל portavit, oneravit. *part. Pyh.* מְסוֹבְלִין onuſta. Op. r. 25. m. III. n. 4. γ. p. 74. רוּם *m.* altitudo. *r.* רום. אַמִּין *m. pl.* cubiti. *r.* אמם. פְּתָא *m.* latitudo. *r.* פתה. שִׁת ſex. *pl.* שִׁתִּין ſexaginta.
4 נִדְבָּךְ *m.* ſtrues lapidum, ordo. *r.* נדבך. אֶבֶן *f.* lapis. *r.* אבן. גְּלָל *m.* devolutio. *al.* marmor. *r.* גלל. תְּלָת *m.* tres. *r.* תלת. אָע *m.* lignum. חֲדַת *m.* novus. *r.* חדת. נִפְקְתָא *f.* ſumtus, impenſa. *r.* נְפַק egreſſus eſt. יְהַב dedit. 3. *f. fam. f. Ithp.* Op. r. 24. m. III. n. 2. p. 69.
5 מָאנַיָּא *m. pl. emph.* vaſa. *r.* מאן. דְּהַב *m.* aurum. *r.* דהב. כְּסַף *m.* argentum. *r.* כסף. נְפַק exiit, prodiit. *aph.* eduxit. הֵיכַל *m.* palatium, templum. *r.* הכל. יבל *aph.* הֵיבֵל adduxit. תוב reverti. *aph.* הֲתִיב retulit, reſtituit. 3. *pl. f. aph.* Op. r. 36. m. III. pag. 108. הוך proficiſci, abire. 3. *f. f. Pe.* Op. r. 36. m. I. n. 2. p. 106. אֲתַר *m.* locus. *r.* אתר. נְחַת deſcendit. 2. *f. f. aph.* Op. r. 38. exc. 1. p. 119.
6 כְּעַן tunc. פֶּחָה *m.* dux, princeps. *r.* פחה. עֲבַר tranſ. נַהֲרָה & נְהַר *m.* fluvius. *r.* נהר. כְּנָוָת *f.* collegium, ſocietas. *r.* כנת. רַחִיקִין *m. pl.* longinqui, remoti. *r.* רחק.
7 שְׁבַק dimiſit, reliquit *Pe.* עֲבִידָה *f.* opus, negotium. *r.* עֲבַד fecit. שָׂב *m.* canus. *r.* שׂוב caneſcere. בְּנָה 3. *pl. f. Pe.* Op. r. 34. m. I. obſ. III. p. 98.
8 שׂוּם ponere. *præt. Peil.* עֲבַד fecit. Op. r. 4. p. 7. נִכְסִין *m. pl.* opes, facultates. *r.* נכס. מִדָּה & מִנְדָּה *f.* tributum. *r.* מדד. אָסְפַּרְנָא feſtinanter. הֲוָה fuit. 3. *f. f.*

Pe. Op. r. 33. n. 2. α. p. 92. יְהַב *part. Ithpe.* Op. r. 25. m. III. n. 4. p. 70. גְּבַר & גַּבְרָא *m.* vir. *r.* גבר. בְּטֵל cessavit. *inf. Pa.* (9) חֲשַׁח opus, necesse habuit. *part. Peal.* Op. r. 33. n. 4. α. p. 66. בְּנִין *m. pl.* filii. *r.* בְּנָה ædificavit. תּוֹרִין *m. pl.* tauri, boves. *it.* turtures. *r.* תור. דְּכַר *m.* aries. *r.* דכר. אִמְּרִין *m. pl.* agni. *r.* אִמַּר. עֲלָוָן *f. pl.* holocausta. *r.* עלה. חִנְטִין *m. pl.* tritica. *r.* חנט. מְלַח *m.* sal. *r.* מְלַח salivit. חֲמַר *m.* vinum. *r.* חמר. מְשַׁח *m.* oleum. אֲמַר *inf. Pe. h. l. nominascit.* Op. r. 32. m. I. p. 89. כָּהֲנָא *m.* sacerdos. *r.* כהן. הֱוָה *inf. Pe.* Op. r. 33. n. IV. 2. p. 94. יוֹם *m.* dies. שָׁלוּ & שָׁלָה *f.* error. *r.* שלה. (10) הֱוָה *inf. Pe.* Op. r. 33. n. IV. 2. p. 94. קְרֵב appropinquavit, accessit. *aph.* obtulit. *part. aph.* נִיחוֹחִין *m. pl.* odores grati. *r.* נוח. צְלָא oravit. *part. Pa.* חַיִּין *m. pl.* vita. *r.* חֲיָה vixit.

11 אֱנָשׁ homo. *r.* אנש. שְׁנָה & שְׁנָא mutavit. 3. *s. f. aph.* Op. r. 33. n. 2. ι. p. 93. פִּתְגָם *m.* verbum, sermo. נְסַח destruxit. 3. *f. f. Ithpe.* זְקַף erexit. *part. Peil.* מְחָה & מְחָא percussit. *Ithpe.* delectus fuit. 3. *f. f. Ithpe.* נְוָלוּ & נְוָלִי *m.* sterquilinium. *r.* נול. עֲבַר 3. *f. f. Ithpe.* Op. r. 24. m. III n. 2. p. 69.

12 שַׁכֵּן habitavit. 3. *præt. Pa.* Op. r. 25. m. III. n. 1. pag. 71. מַגַּר cecidit. Pa. dejecit. 3. *f. f. Pa.* עַם populus. *r.* עמם. שְׁלַח misit. יַד manus. *r.* ידה. שַׁנָּה *inf. aph.* חַבָּל corrupit. *inf. aph.* שָׂם 1. *præt. Pe.* Op. r. 36. m. I. n. 1. p. 105.

14 צְלַח prosperatus est. *part. aph.* נְבוּאָה *f.* prophetia. *r.* נבא. שַׁכְלִל perfecit. 3. *pl. præt. Pa.* Op. r. 25. m. III. n. 1. γ. p. 72.

15 שֵׁיצִיא perfectus, consummatus est. Op. r. 25. m. III. n. 1. α. p. 71. יְרַח *m.* luna, mensis. *r.* ירח. שְׁנָה *f.* annus. *r.* שְׁנָה. שֵׁת sex. מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מלך

16 לֵוָיֵא *m. pl.* Levitæ. *r.* לוה. שְׁאָר reliquus. *r.* שאר. גָּלוּתָה *f.* captivitas, deportatio. *r.* גְּלָא revelavit, migravit. חֲנֻכָּה *f.* initiatio, dedicatio. *r.* חנך. חֶדְוָה *f.* gaudium. *r.* חדה. (17) מְאָה centum. מָאתַיִן ducenti. אַרְבַּע quatuor. *r.* רבע. צְפִירִין *m. pl.* hirci. *r.* צפר. עֵז *m.* capra. *r.* עזז. חַטָּאָה peccatum. *it.* sacri-

[illegible]

sacrificium pro peccatis. *r.* חטא Op. r. 31. m. I. n. 4.
p. 86. תְּרֵי duo. עֲשַׂר decem. מִנְיָן numerus. *r.*
מנא & מְנָא numeravit. שְׁבַט *m.* tribus. *r.* שבט.
18 קוּם surgere. *aph.* erexit. 3. *pl. præt. aph.* Op. 3. 36. m. III.
p. 107. פְּלֻגָּה classis, partitio. *r.* פְּלַג divisit. מַחְלְקָן
f. pl. distributiones. *r.* חלק. כְּתָב *m.* scriptura. *r.* כְּתַב.
סְפַר *m.* liber. *r.* ספר. (19) עֲשָׂה fecit. גּוֹלָה mi-
gratio. *r.* גָּלָה revelavit. *it.* migravit. חֹדֶשׁ mensis.
20 טָהֵר purus fuit. 3. *pl. præt. Ithpe.* כֹּהֵן sacerdos. *r.* כהן.
טָהוֹר mundus. שָׁחַט mactavit, jugulavit. אָח fra-
ter. *r.* אחה (21) אָכַל comedit. 3. *f. k.* שׁוּב re-
verti. בדל *N.* נִבְדַּל separatus est, separavit se. *part.*
N. טֻמְאָה *f.* immundities. *r.* טָמֵא immundus fuit.
דָּרַשׁ quæsivit, consuluit.
22 חַג solennitas, dies festus. *r.* חָגַג festum celebravit.
מַצָּה azymum, infermentatum. *r.* מָצַץ expressit.
שִׂמְחָה lætitia, gaudium. *r.* שָׂמַח lætatus fuit. סָבַב
circuivit, convertit. 3. *præt. H.* חָזַק invaluit, confir-
matus fuit. *inf. P.* מְלָאכָה opus. *r.* לאך.

CAP. VII.

6 עָלָה ascendit. סֹפֵר scriba, legis peritus. *r.* סָפַר nume-
ravit. מָהִיר promptus, festinus, velox. *r.* מָהַר do-
tavit, festinavit. תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit.
בַּקָּשָׁה postulatio, petitio. *r.* בִּקֵּשׁ quæsivit, petivit.
7 מְשׁוֹרֵר cantor. *part. P.* *r.* שׁוּר cantare. שֹׁעֵר janitor.
r. שָׁעַר æstimavit. שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה mutavit,
iteravit.
8 בּוֹא venire 3. *f. k.* חֹדֶשׁ noviluninm, mensis.
9 אֶחָד unus. יְסוּד fundamentum. *r.* יָסַד fundavit.
מַעֲלָה ascensus. *r.* עָלָה scandit, ascendit.
10 כּוּן aptare. דָּרַשׁ quæsivit. לָמַד didicit. *P.* docuit, חֹק
statutum. *r.* חָקַק descripsit. *it.* statuit. מִשְׁפָּט judi-
cium. *r.* שָׁפַט judicavit. (11) פַּרְשֶׁגֶן exemplar.
נִשְׁתְּוָן diploma, epistola. *r.* נָשָׁה periit, defecit. מִצְוָה
præceptum, mandatum. *r.* צָוָה præcepit, jussit.
12 כָּהֲנָא *m.* sacerdos. *r.* כהן. סָפַר *m.* scriba, legisperitus. *r.*

r. ספר. דָּת *m.* edictum, lex. גְּמַר perfecit. *part.* *Peil.* גְּמִיר consummatus, perfectus. עֶנֶת *f.* tempus. *r.* ענת.

13 שִׂים posuit. *præt. Peil.* טְעֵם *m.* gustus. *it.* decretum. *r.* טעם. נְדַב sponte dedit. *part. Ithpe.* מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מלך. עַם *m.* populus. *r.* עמם. הוך abire, proficisci. *inf.* & 3. *f. Pe.* Op. r. 35. m. I. n. 1. & 2. p. 105. & 106,

14 כָּל־קֳבֵל propterea. שִׁבְעָה septem. יָעֲטִין *m. pl.* consiliarii. *r.* יעט. שְׁלַח misit. *part. Peil.* בַּקָּרָה inquisivit. *inf. Pa.* (15) הֵיבָלָה tulit, abduxit. *inf. aph.* Op. r. 37. m. II. n. 4. exc. 1. β. p. 116. כְּסַף *m.* argentum. *r.* כסף. דְּהַב *m.* aurum. *r.* דהב. מִשְׁכַּן habitatio. *r.* שְׁכַן habitavit.

16 שְׁכַח invenit 2. *f. f. aph.* מְדִינָה *f.* provincia. *r.* דון judicare. הִתְנַדָּבוּת *f.* spontanea oblatio. *r.* נדב.

17 אָסְפַּרְנָא festinanter. קְנָא & קְנָה emit, possedit. תּוֹרִין *m. pl.* boves. *r.* תור. דִּכְרִין *m.* aries. *r.* דכר. אִמְּרִין *m. pl.* agni *r.* אִמַּר. מִנְחָה *f.* munus, sacrificium. *r.* מנח. נְסַךְ *m.* libamen. *r.* נסך. קְרֵב accessit. *Pa.* obtulit. 2. *f. f. Pa.* מַדְבְּחָא *m.* altare. *r.* דְּבַח sacrificavit. (18) עֲלָיִךְ super te. Op. r. 50. m. II. β. 3. p. 151. אַח *m.* frater. *r.* אחה. יְטַב bonum est, vel videtur. 3. *f. f. Pe.* Op. r. 37. m. II. n. 3. p. 115. שְׁאָר *m.* reliquus. *r.* שאר. עֲבַד fecit. *inf. Pe.* & *pl. f. Pe.* Op. r. 30. m. II. n. 1. p. 84. & r. 4. p. 7. רְעוּת *f.* voluntas. *r.* רעה.

19 מָאנַיָּא *m. pl. emph.* vasa. *r.* מאן. יְהַב dedit. *part. Ithpe.* Op. r. 24. m. III. n. 4. p. 70. פָּלְחָן *m.* cultus. *r.* פְּלַח coluit. שלם *aph.* הַשְׁלֵם perfecit, reddidit. *imp. aph.*

20 חַשְׁחוּת *f.* necessarium. *r.* חֲשַׁח opus habuit. נְפַל cecidit, accidit. 3. *f. f. Pe.* Op. r. 23. m. III. n. 2. γ. p. 64. & r. 37. α. p. 117. נְתַן dedit. *inf. Pe.* & 2. *f. f. Pe.* Op. r. 38. β. p. 117. & r. 23. m. III. n. 2. γ. p. 64. גִּנְזַיָּא *m. pl.* thesauri. *r.* גנז. (21) גִּזַּבְרַיָּא *m. pl. emph.* thesaurarii. *r.* גזב. שְׁאֵל petiit 3. *f. f. Pe.* Op. r. 48. m. II. not. 1. p. 143. (22) כַּכְּרִין *m. pl.* talenta. *r.* ככר. מְאָה centum. חִנְטִין *m. pl.* tritica. *r.* חנט. כֹּרִין *m. pl.* cori. *r.* כור. חֲמַר *m.* vinum. *r.* חמר. בַּת batus.

משח

מְשַׁח *m.* oleum. *r.* משח. מְלַח *m.* ſal. *r.* מְלַח ſali-
vit. כְּתָב *m.* ſcriptura. *r.* כְּתַב ſcripſit.
23 עֲבַד 3. *ſ. f. Ithpe.* Op. r. 24. m. III. n. 2. p. 69. אַדְרַזְדָּא di-
ligenter. *r.* אדר. קְצַף *m.* ira, fervor. *r.* קְצַף effer-
buit. מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מלך. בַּן filius. *r.* בְּנָה
ædificavit.
24 יָדַע novit. *part. pl. aph.* זַמָּרַיָּא *m. pl. emph.* cantores.
r. זמר. תָּרָעַיָּא *m. pl. emph.* janitores. *r.* תרע.
פְּלַח coluit, ſervivit. *part. Pe.* מִנְדָּה & מִדָּה *f.* tri-
butum. *r.* מדד. בְּלוֹ *m.* tributum, provinciale. *r.* בלא.
הֲלָךְ *m.* vectigal. *r.* הלך. שַׁלִּיט *m.* dominator, facul-
tatem habens. *r.* שְׁלֵט dominatus eſt. רְמֵה proje-
cit. *h. l.* impoſuit. *inf. Pe.* Op. r. 33. n. 4. p. 94.
25 חָכְמַת *f.* ſapientia. *r.* חכם. יַד *c.* manus. *r.* ידה.
מְנָה numeravit. *Pa.* מַנִּי conſtituit. *imp. Pa.* Op. r.
33. n. 3. p. 94. שָׁפְטִין judicavit. *part. Pe.* דַּיָּן *m.* cau-
ſidicus. *r.* דון judicare. *hinc part. præſ.* דָּאנִין judi-
cantes. Op. r. 34. m. I. n. 1. p. 105. הֲוָה fuit. *inf. Pe.*
Op. r. 33. n. 4. p. 94. דָּת *m.* edictum, lex. יְדַע 2. *pl.*
f. aph. Op. r. 37. m. II. n. 4. p. 116.
26 הֲוָה *inf. Pe.* Op. r. 33. n. 4. p. 94. דִּין & דִּינָה *m.* ju-
dicium. *r.* דון judicare. עֲבֵד *part. Ithpe.* Op. r. 25.
m. III. n. 4. p. 70. הֵן ſi, *it.* ſive. מוֹת *m.* mors.
r. מות. שְׁרֹשִׁי *f.* eradicatio, exilium. *r.* שרש.
עֲנָשׁ *m.* condemnatio, mulcta. *r.* ענש. נִכְסִין *m. pl.*
facultates. *r.* נכס. אֱסוּר *m.* vinculum. *r.* אסר.
27 בָּרִיךְ benedixit. נְתַן dedit. לֵב cor. פָּאֵר ornavit,
glorificavit. *inf. P.*
28 הִטָּה inclinavit, extendit ſc. 3. *præt. H.* חֶסֶד benigni-
tas, miſericordia. *r.* חָסַד benigne egit. יוֹעֵץ con-
ſulens, conſiliarius. *r.* יָעַץ conſilium iniit, cepit.
שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂור principatum tenere.
גִּבּוֹר potens, fortis. *r.* גָּבַר valuit, robuſtus fuit.
חָזַק invaluit, confirmatus eſt. קָבַץ collegit, aggre-
gavit. 1. *fut. K.* ראשׁ caput. עָלָה ſcandit, aſcendit.
עִמִּי mecum.

Digitized by Google

CAP. VIII.

1 הִתְיַחֵשׂ *Hithp.* recenſitus fuit per genus aut genealogiam.
עָלָה aſcendit.
3 זָכָר maſculus. *r.* זָכַר meminit.
13 אַחֲרוֹן poſterior. *r.* אָחַר moratus fuit.
15 קָבַץ collegit, congregavit. 1. *f. K.* נָהָר *m.* fluvius, flumen. *r.* נָהַר confluxit. חָנָה caſtra poſuit. 1. *pl. f. K.* בוא venire. בין intelligere. 1. *f. K.* עַם populus. *r.* עָמַם texit. כֹּהֵן ſacerdos. מָצָא invenit.
16 שָׁלַח miſit. בין *part. H.*
17 צִוָּה præcepit, juſſit. 1. *f. f. P.* מָקוֹם locus. שׂוּם ponere. 1. *f. f. H.* פֶּה os. בוא venire. *H.* adduxit. *inf. H.* מְשָׁרֵת miniſter. *part. P. r.* שָׁרַת *P.* miniſtravit.
18 טוֹב bonus. *r.* טוב bonum eſſe. שֶׂכֶל intellectus.
19 שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂוּר principatum tenere. עֲבֹדָה ſervitus, miniſterium. *r.* עָבַד ſervivit. נָקַב fixit, perforavit, expreſſit. 3. *pl. præt. N.*
20 קָרָא vocavit, clamavit. צוֹם *m.* jejunium. *r.* צוּם jejunare. נָהָר *m.* fluvius, flumen. *r.* נָהַר confluxit. עָנָה reſpondit. *it.* afflixit. *inf. Hithp.* בִּקֵּשׁ quæſivit, petiit. *inf. P.* דֶּרֶךְ *m.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit, inceſſit. יָשָׁר *m.* rectus. *r.* יָשַׁר rectum fuit *vel* videtur. טַף *m.* parvulus. *r.* טָפַף ivit, parvulorum more. רְכוּשׁ ſubſtantia, facultates. *r.* רכש acquiſivit, comparavit.
21 בוש erubeſcere, pudefieri. שָׁאַל rogavit, petiit. חַיִל robur, exercitus. פָּרָשׁ eques. *r.* פָּרַשׁ expoſuit. עָזַר juvit, auxiliatus eſt. *inf. k.* אֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus eſt. בִּקֵּשׁ *part. P.* עוז robur. *r.* עָזַז roboravit. אַף ira. *r.* אָנַף iratus fuit. עָזַב reliquit, dereliquit. *part. k.*
22 צום 1. *f. k.* עָתַר deprecatus eſt, ſupplex oravit. *N.* oratus fuit. 3. *f. N.*
23 ברל *H.* הִבְדִּיל ſeparavit.
24 שָׁקַל appendit. כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. זָהָב *m.* aurum. כְּלִי inſtrumentum, vas. *r.* כָּלָה conſumtus fuit. תְּרוּמָה oblatio. *r.* רום elatum eſſe.

esse. *H.* exaltavit, abstulit. 3. *præt.* *H.* יָעַץ consilium iniit. *part.* *k.* מָצָא invenit. *part.* *N.*

26 כִּכַּר talentum. *r.* ככר. (27) כְּפֹר *m.* pruina, crater, pelvis. *r.* כָּפַר picavit *P.* expiavit. אֲדַרְכֹן *m.* *pl.* drachma. *r.* אדר. נְחֹשֶׁת *c.* æs, ærugo. *r.* נחש. מֻצְהָב fulgens. *al.* flavus. *part.* *Hoph.* *r.* צהב. חָמוּד desiderabile. *r.* חָמַד desideravit.

28 קֹדֶשׁ sanctitas. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit. נְדָבָה *f.* voluntarium. *r.* נָדַב sponte dedit. (29) שָׁקַד sedulus, assiduus fuit. שָׁמַר custodivit. שָׁקַל ponderavit. לִשְׁכָּה *f* cubiculum, cella. *r.* לשך.

30 קִבֵּל accepit, suscepit. מִשְׁקָל pondus. *r.* שָׁקַל.

31 נָסַע profectus est, recessit. יָלַךְ ivit. *inf.* *k.* נִצַּל evasit, eripuit se. 3. *f.* *f.* *H.* כַּף curvatura, manus. *r.* כָּפַף curvavit. אָרַב insidiatus est. *part.* *K.*

32 יָשַׁב sedit. 1. *f.* *k.* (34) מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר numeravit. כָּתַב scripsit. 3. *f.* *f.* *N.* עֵת tempus. *r.* עָתַת tempestivus fuit, tempestive locutus est.

35 שְׁבִי captivitas. *r.* שָׁבָה captivum cepit, duxit. גּוֹלָה migratio. *r.* גָּלָה migravit. קָרַב appropinquavit. *H.* obtulit. עוֹלָה *f.* holocaustum. *r.* עָלָה ascendit. פַּר *m.* juvencus. *r.* פרר. אַיִל *m.* aries. *r.* איל. כֶּבֶשׂ *m.* ovis, agnus. *r.* כבש. צָפִיר hircus. *r.* צָפַר evolavit, maturavit. חַטָּאָה *f.* peccatum, sacrificium pro peccato. *r.* חָטָא peccavit.

36 דָּת lex, edictum, jus. אֲחַשְׁדַּרְפְּנִים *m.* *pl.* satrapæ. *r.* אחש. פֶּחָה dux, princeps. *r.* פחה. עֵבֶר transitus, trans. *r.* עָבַר transiit. נָשָׂא tulit, sublevavit. 3. *pl.* *præt.* *P.*

CAP. XI.

1 כָּלָה consumtus, absolutus est. *inf.* *P.* נָגַשׁ accessit, appropinquavit. 3. *pl.* *præt.* *N.* שַׂר princeps. *r.* שׂור principatum tenere. בדל *H.* הִבְדִּיל separavit. 3. *pl.* *præt.* *N.* תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* נִתְעַב abominabile visum fuit. (2) נָשָׂא tulit, accepit. עָרַב miscuit, commiscuit. 3. *pl.* *præt.* *Hithp.* זֶרַע semen,

ſemen, ſementis. r. זָרַע ſeminavit, ſevit. קֹדֶשׁ ſanctitas. r. קָדַשׁ. סְגָנִים m. pl. antiſtites. r. סגן.
מַעַל prævaricatio. r. מָעַל prævaricatus eſt.
3 שָׁמַע audivit. קָרַע laceravit. בֶּגֶד m. perfidia. it. veſtimentum. r. בָּגַד prævaricatus fuit, perfide egit. מְעִיל m. pallium. r. מָעַל prævaricatus eſt. מָרַט evullit pilos, glabravit. 1. f. K. שֵׂעָר pilus, capillus. r. שָׂעַר horruit. זָקָן c. barba. r. זָקֵן ſenuit. יָשַׁב ſedit. 1. ſ. f. k. שָׁמֵם & שָׁמַם deſolatus eſt. part. P.
4 אָסַף congregavit, collegit. 3. pl. f. N. חָרֵד m. trepidus. r. חָרַד contremuit. גּוֹלָה f. migratio. r. גָּלָה migravit. מִנְחָה munus, oblatio. r. מנח. עֶרֶב veſper, veſpera. r. עָרַב.
5 קוּם ſurgere. 1. præt. k. תַּעֲנִית f. jejunium. r. עָנָה reſpondit, exaudivit. P. afflixit. קָרַע laceravit. inf k. כָּרַע incurvavit ſe, procubuit in genua. 1. ſ. f. k. בֶּרֶךְ f. genu. r. בָּרַךְ genua flexit, benedixit. פָּרַשׂ pandit, expandit. כַּף curvatura, manus. r. כָּפַף incurvavit.
6 בּוֹשׁ erubeſcere, pudere. כלם N. נִכְלַם erubuit, rubore affectus fuit. רוּם altum, elatum eſſe. inf. H. פָּנִים m. pl. facies. עָוֺן perverſitas, iniquitas. r. עָוָה inique, perverſe egit. רָבָה multiplicatus eſt. מַעַל & מַעְלָה ſupra. אַשְׁמָה delictum, reatus. r. אָשַׁם deliquit, reus fuit.
7 כֹּהֵן m. ſacerdos. אֶרֶץ terra. חֶרֶב f. gladius. r. חָרַב ſiccatus, vaſtatus fuit. שְׁבִי m. captivitas. r. שָׁבָה captivum cepit, duxit. בִּזָּה f. præda. r. בָּזַז prædatus eſt. בֹּשֶׁת f. pudor. r. בּוֹשׁ.
8 מְעַט parum. r. מָעַט parum fuit. רֶגַע m. momentum. r. רָגַע diſrupit. תְּחִנָּה precatio, ſupplicatio. r. חָנַן gratiam fecit, gratioſus fuit. שָׁאַר reliquus fuit. inf. H. פְּלֵיטָה evaſio, effugium, liberatio. r. פָּלַט evaſit, effugit. נָתַן dedit. inf. k. יָתֵד f. paxillus, palus. r. יתד. מָקוֹם m. locus. r. קוּם ſurgere. אוֹר lucidum eſſe, illuminari. inf. H. עַיִן oculus. מִחְיָה victus, ſuſtentatio vitæ. r. חָיָה vixit. עַבְדוּת ſervitus. r. עָבַד ſervivit. עֶבֶד ſervus.
9 עָזַב reliquit, dereliquit. נָטָה inclinavit, extendit ſe.
9. ſ. f.

3.*f.f.H.* חֶסֶד misericordia. *r.* חסד. עָמַד stetit. *H.* restituit. *inf. H.* חָרְבָּה *f.* vastatio, desolatio. *r.* חָרַב devastatus fuit. גָּדֵר *m.* maceria, murus. *r.* גָּדַר sepsit, maceriam struxit. (10) אָמַר dixit. 1.*pl.f.k.* מִצְוָה *f.* præceptum. *r.* צָוָה præcepit.

11 נָבִיא propheta. *r.* נָבָא prophetavit. יָרַשׁ jure hæreditario possedit. *it.* expulit. *inf. k.* נִדָּה *f.* separatio, impuritas mulierum menstrua. *r.* נָדָה procul amovit, expulit. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* נִתְעַב abominabile visum fuit. מָלֵא impletus fuit, implevit. טֻמְאָה immundities. *r.* טָמֵא immundus fuit.

12 נָשָׂא tulit, accepit. 2.*pl. m. f. k.* דָּרַשׁ quæsivit, inquisivit. שָׁלוֹם *m.* pax. *r.* שָׁלַם integer fuit. לְמַעַן propter, propterea, ut. חָזַק invaluit, prævaluit, confirmatus fuit. אָכַל comedit. עוֹלָם seculum.

13 אַחֲרֵי post, postea. מַעֲשֶׂה factum, opus, opificium. *r.* עָשָׂה fecit, effecit. רַע & רָע malus. *r.* רוּעַ malum esse vel videri. אַשְׁמָה delictum, reatus. *r.* אָשַׁם deliquit, reus fuit. חָשַׂךְ cohibuit, subtraxit. מַטָּה infra, inferne. עָוֹן perversitas, iniquitas. *r.* עָוָה inique, perverse egit.

14 שׁוּב reverti. 1.*f.k.* פרר disrumpi. *inf. H.* חתן *Hithp.* הִתְחַתֵּן affinitatem iniit. אָנַף iratus fuit. כָּלָה consumtus est. *inf. P.* שְׁאֵרִית *f.* residuum, reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. פְּלֵטָה evasio. *r.* פָּלַט.

15 שָׁאַר residuus fuit. אַשְׁמָה reatus. עָמַד stetit.

CAP. X.

1 פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. יָדָה jecit. *H.* confessus est, celebravit. *inf. Hithp.* בָּכָה flevit. נָפַל cecidit. *part. Hithp.* קָבַץ collegit, aggregavit. קָהָל congregatio, cœtus. *r.* קָהַל congregavit. אֱנוֹשׁ *m.* homo, vir. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. נָשִׁים *f. pl.* mulieres. *r.* נָשָׁה oblitus fuit. יֶלֶד puer. *r.* יָלַד genuit, generavit. בָּכָה & בְּכִי fletus. *r.* בָּכָה flevit.

2 עָנָה respondit. מָעַל prævaricatus est יָשַׁב sedit, habi-

habitavit. 1. *pl. f. N.* נָכְרִי exter, alienus. *r.* נָכַר alie-
nus fuit. עַתָּה nunc, modo. יֵשׁ est, sunt. *r.* ישה.
מִקְוֶה expectatio, spes. *r.* קָוָה expectavit.
3 כָּרַת cecidit. *it.* pepigit. 1. *pl. f. k.* בְּרִית *f.* fœdus, pactum.
r. בָּרָה comedit. *it.* elegit. יָצָא exivit, prodiit. *Hiph.*
eduxit. *inf. H.* עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consilium
iniit, cepit. חָרֵד trepidus. *r.* חָרַד tremuit. מִצְוָה *f.*
præceptum. *r.* צִוָּה præcepit. תּוֹרָה *f.* lex. *r.* יָרָה
jecit. *H.* docuit. עָשָׂה fecit. 3 *f. N.*
4 חָזַק invaluit, confirmatus fuit.
5 קוּם surgere. 3. *f. k.* שׁבע *N.* נִשְׁבַּע juravit. 3. *f. H.*
כֹּהֵן sacerdos. *r.* כהן.
6 יָלַךְ ivit, ambulavit. לִשְׁכָּה *f.* cubiculum, cella. *r.* לשך.
לֶחֶם panis. *r.* לָחַם vesci. אָכַל comedit. מַיִם aqua.
שָׁתָה bibit, ebibit. אָבַל luxit, in luctu fuit. *part.*
Hithp. מַעַל prævaricatio. *r.* מָעַל prævaricatus est.
גּוֹלָה migratio. *r.* גָּלָה migravit.
7 עָבַר transivit. 3. *pl. f. H.* קוֹל vox. *r.* קול. קָבַץ colle-
git, aggregavit. *inf. N.*
8 שַׂר princeps. *r.* שׂוּר principatum tenere. זָקֵן senex.
r. זָקֵן senuit. חרם *Hiph.* הֶחֱרִים anathematizavit.
3. *f. Hoph.* רכוּשׁ substantia, facultates. *r.* רָכַשׁ
acquisivit, comparavit. בדל *H.* הִבְדִּיל separavit. 3. *f.*
f. N. קָהָל *m.* congregatio. *r.* קָהַל congregavit.
9 קָבַץ 3. *pl. f. N.* חֹדֶשׁ *m.* mensis. *r.* חדשׁ *P.* innovavit.
רְחוֹב *m.* platea. *r.* רָחַב dilatatus est. רָעַד tremuit.
part. H. גֶּשֶׁם *m.* imber, pluvia. *r.* גשׁם. יָסַף addi-
dit, adjecit. *inf. H.* אַשְׁמָה *f.* reatus. *r.* אָשַׁם deli-
quit, reus fuit. (11) תּוֹדָה *f.* confessio, celebratio.
r. יָדָה jecit. *H.* confessus est. רָצוֹן voluntas. *r.* רָצָה
voluit. נָכְרִי extraneus. (13) אֲבָל sed, verum.
עֵת tempus. *r.* עָתָה tempestive elocutus est. כֹּחַ fa-
cultas. *r.* כוח. עָמַד stetit, adstitit. חוּץ foris, pla-
tea. מְלָאכָה *f.* opus, functio. *r.* לאך. רָבָה multi-
plicatus est. פָּשַׁע defecit, prævaricatus est.
14 עִיר *f.* urbs, civitas. *r.* עוּר evigilare. זְמַן *chald.* præ-
paravit. *part. Pyh.* שֹׁפֵט judicans, judex. *r.* שָׁפַט ju-
dicavit. חָרוֹן *m.* æstus iræ, ardens ira. *r.* חָרָה arsit,
exarsit ira.

אף

15 אַךְ veruntamen. עָזַר juvit, adjuvit.
16 שֵׁם nomen. דָּרַשׁ quæsivit, inquisivit.
17 כָּלָה consumtus, absolutus est. 3.*f. P.*
18 מָצָא invenit, deprehendit. 3.*f.f. N.*
19 אַיִל *m.* aries. צֹאן *m.* oves, grex.
24 שׁוּר cantare. *part. P.* שֹׁעֵר janitor. *r.* שָׁעַר æstimavit.
44 נָשָׂא tulit, accepit. שׂוּם ponere. 3.*pl.f. N.*

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

NEHEMIÆ

CAP. I.

1 דָּבָר *m.* verbum. חֹדֶשׁ *m.* mensis. שָׁנָה *m.* annus. עֶשְׂרִים viginti. בִּירָה *f.* regia, arx. *r.* בִּיר.

2 בּוֹא venire. 3.*m.f.k.* אָח *m.* frater. אֱנוֹשׁ vir. שָׁאַל rogavit, interrogavit. 1.*f.k.* יְהוּדִי judæus. פְּלֵיטָה *f.* reliquiæ, residuum, evasio. *r.* פָּלַט evasit, effugit. שָׁאַר reliquus fuit. 3.*pl.præt. N.* שְׁבִי *m.* captivitas. *r.* שָׁבָה captivum duxit.

3 נִשְׁאָר *part. N.* residuus. שָׁם ibi. מְדִינָה *f.* jurisdictio, provincia. *r.* דִּין judicare. רַע *m.* רָעָה *f.* malus. *r.* רוּעַ malum esse. גָּדוֹל magnus. חֶרְפָּה *f.* opprobrium. *r.* חָרַף probo affecit. חוֹמָה *f.* murus. *r.* חמה. פָּרַץ rupit, disrupit *part.f. Pyh.* שַׁעַר porta. יָצַת combussit. 3.*pl.præt. N.* אֵשׁ ignis.

4 שָׁמַע audivit, *inf. k.* יָשַׁב sedit. בָּכָה flevit. 1.*f.k.* אָבַל luxit. 1.*f. Hithp.* הָיָה fuit. 1.*f. k.* צוּם jejunare. *part. k.* פָּלַל *P.* judicavit. *Hithp.* oravit. *part. Hithp.*

5 אָמַר dixit. 1.*f.k.* אָנָּא quæso, obsecro. אֵל Deus, fortis. נוֹרָא venerabilis, terribilis. *r.* יָרֵא timuit. *part. N.* שָׁמַר custodivit. בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה edit, elegit. חֶסֶד *m.* misericordia. אָהַב dilexit. *part. pl. k.* מִצְוָה *f.* præceptum. *r.* צִוָּה præcepit.

6 נָא quæso. אֹזֶן auris. קַשֻּׁבָה *f.* attenta, auscultans. *r.* קָשַׁב auscultavit. עַיִן oculus. פָּתַח aperuit.

תפלה

תְּפִלָּה precatio. *r.* פָּלַל. עֶבֶד servus. יוֹמָם die, interdiu. יָדָה jecit, jaculatus est. *H.* confessus est. *part. Hithp.* חַטָּאָה *f.* peccatum. *pl. constr. r.* חָטָא peccavit. (7) חָבַל ligavit, pignoratus est est. *it.* corrupit, corruptus fuit. *inf. k.* חֹק *m.* statutum, decretum. *r.* חָקַק descripsit, decrevit. מִשְׁפָּט *m.* judicium. צִוָּה præcepit. 2. *præt. P.*

8 זָכַר recordatus est. *imp. k.* מָעַל prævaricatus est. 2. *pl. f. k.* פּוּץ spargere se, spargi. 1. *f. H.* עַם *c.* populus. *r.* עָמַם. (9) שׁוּב reverti. 2. *m. pl. præt. k.* עָשָׂה fecit. נָדַח expulit. *part. N.* קָצֶה *m.* finis, extremitas. *r.* קָצָה resecuit. קָבַץ collegit, congregavit. 1. *f. P.* בּוֹא 1. *præt. H.* בָּחַר elegit. שָׁכַן habitavit. *inf. P.* שֵׁם nomen.

10 פָּדָה redemit. 2. *præt. k.* כֹּחַ *m.* vis, robur. יָד *f.* manus. חָזַק fortis, vel validus fuit.

11 חָפֵץ voluit. יָרֵא timuit. *inf. k. cum* ה *parag.* יִרְאָה timor. צָלַח prosperatus, felix fuit. *imp. H.* נָתַן dedit. 2. *imp. H.* רַחַם miseratio. מַשְׁקֶה *m.* pincerna. *r.* שקה *H.* potavit. מֶלֶךְ *m.* rex.

CAP. II.

1 שָׁנָה annus. יַיִן vinum. נָשָׂא sustulit, sumsit. 1. *f. k.* נָתַן dedit. 1. *f. k.* רַע malus, tristis. *r.* רוּעַ malum esse. (2) מַדּוּעַ quare. פָּנִים facies, vultus. חָלָה ægrotavit. *part. k.* רֹעַ *m.* malignitas, tristitia. לֵב cor. יָרֵא timuit. 1. *f. k.* הַרְבֵּה multum. מְאֹד valde. (3) חָיָה vixit. עוֹלָם seculum. יָרַע malus, tristis fuit. 3. *m. pl f. k.* עִיר urbs. קֶבֶר sepulcrum. חָרֵב siccatus, devastatus fuit. שַׁעַר porta. אָכַל comedit, consumsit. 3. *pl. præt. Pyh.*

4 בָּקַשׁ quæsivit. *part. P.* פָּלַל judicavit, oravit.

5 יָטַב bonus fuit. שָׁלַח misit. בָּנָה ædificavit.

6 שֵׁגַל *f.* uxor regia. *r.* שָׁגַל vitiavit *per concubitum.* יָשַׁב sedit. *part. fœm. k.* מַה־מָתַי quousque? מַהֲלָךְ *m.* iter. *r.* הָלַךְ ivit. מָתַי quando? שׁוּב reverti. 2. *m. f. k.* זְמָן *m.* tempus determinatum.

אגרות

7 אִגֶּרֶת *f.* epiſtola. פֶּחָה *m.* præſes provincialis, dux. *pl.* פַּחוֹת & פַּחֲוֹת. עֵבֶר *m.* tranſitus, trans, citra. נָהָר fluvius. עָבַר tranſiit. 3. *pl.f. H.*
8 שָׁמַר cuſtodivit. *part. k.* פַּרְדֵּס paradiſus, nemus. עֵץ lignum. קָרָה evenit, occurrit. *P.* קָרָה conti-gnavit. *inf. P.* בִּירָה *f.* arx, palatium. חוֹמָה murus. עִיר urbs. בַּיִת domus. יָד manus. טוֹב bonus.
9 פֶּחָה præſes. שַׂר princeps. חַיִל *m.* vis, exercitus. פָּרָשׁ *m.* eques. *r.* פָּרַשׁ expoſuit, declaravit.
10 יָרַע malus fuit, diſplicuit. רָעָה *f.* malum. *r.* רוּעַ ma-lum eſſe *vel* videri. בִּקֵּשׁ quæſivit. *inf. P.*
11 יוֹם dies. (12) קוּם ſurgere. לַיִל & *cum* ה *parag.* לַיְלָה nox. מְעַט parum. נגד *N.* הִגִּיד nunciavit. לֵב cor. עָשָׂה fecit. *inf. k.* בְּהֵמָה beſtia. רָכַב equi-tavit. (13) יָצָא exivit. 1. *f. k.* גַּיְא *f.* vallis. עַיִן fons, oculus. תַּנִּין *m.* balæna, draco. אַשְׁפּוֹת *f.* ſtercus, fimetum. שֹׂבֵר *part.* intuens, intentis oculis conſiderans. *r.* שָׂבַר conſideravit. *P.* ſperavit. חוֹמָה murus. פָּרַץ perrupit. *part. Pah.* אָכַל comedit, conſumſit. 3. *præt. Pyh.* אֵשׁ ignis.
14 בְּרֵכָה *f.* piſcina. מָקוֹם *m.* locus. תַּחַת ſub.
15 עָלָה aſcendit. *part. k.* נַחַל torrens. שׁוּב reverti. 1. *f. K.* (16) סְגָנִים antiſtites. יָדַע cognovit. אָן & אָנָה quo? הָלַךְ ivit. מָה quid? כֹּהֵן *m.* ſa-cerdos. חוֹרִים nobiles, illuſtres. *r.* חָרַר exuſtus fuit. יֶתֶר reliquiæ. מְלָאכָה *f.* opus. עַד־כֵּן hactenus.
17 רָאָה vidit. *part. k.* חָרַב vaſtatus, deſolatus fuit. יָצַת accenſus eſt. 3. *pl. præt. N.* יָלַךְ 2. *imp. k.* בָּנָה æ-dificavit. עוֹד amplius. חֶרְפָּה opprobrium.
18 יָד manus. קוּם ſurgere. חָזַק corroboratus eſt.
19 לָעַג ſubſannavit, irriſit. בָּזָה contemſit. מָרַד rebellavit.
20 שׁוּב 1. *f. H.* הִצְלִיחַ proſperavit. חֵלֶק pars, portio. צְדָקָה juſtitia, jus. זִכָּרוֹן memoria. *r.* זָכַר recordatus eſt.

CAP. III.

1 שַׁעַר porta. צאן grex. קָדַשׁ ſanctus fuit. *P.* קִדֵּשׁ ſanctificavit. עָמַד ſtetit. דֶּלֶת janua. מִגְדָּל tur-ris.

ris. מֵאוֹת centum. (2) צַד latus.
3 דָּג *m.* piscis. קָרָה obvenit. *Piel.* congregavit. מַנְעוּל *m.* pessulus, sera. *r.* נָעַל clausit. בְּרִיחַ *m.* vectis, repagulum.
4 חָזַק invaluit, firmatus, roboratus est.
5 אַדִּיר *m.* magnificus, validus. בּוֹא venire. 3. *pl præt. H.* צַוָּר & צַוָּאר collum. עֲבוֹדָה servitus.
6 יָשָׁן *m.* vetus. *r.* יָשֵׁן dormivit. קָרָה obvenit. *P.* קֵרָה contignavit. עָמַד stetit, *H.* statuit.
7 כִּסֵּא *m.* solium, thronus. פֶּחָה *m.* dux, præses. עֵבֶר transitus, trans. נָהָר fluvius.
8 רַקָּח *m.* unguentarius, apothecarius. עָזַב dereliquit. רָחָב *m.* amplius, latus.
9 שַׂר princeps. חֲצִי dimidium. *r.* חָצָה. פֶּלֶךְ *m.* tractus, scipio. (10) נֶגֶד e regione.
11 מִדָּה *f.* mensura. *r.* מָדַד. תַּנּוּר *m.* fornax.
13 גַּיְא vallis. יָשַׁב sedit. אֶלֶף mille. אַמָּה cubitus. אַשְׁפּוֹת *f.* fimus *cum* ה *artic. per syncop.* הַשְׁפּוֹת. *r.* אשף. (15) טָלַל *P.* texit, obtexit. בְּרֵכָה piscina. גַּן hortus. מַעֲלָה ascensus, gradus. יָרַד descendit. *part. f. pl.* עִיר urbs.
16 אַחֲרִי post. קֶבֶר sepulchrum. עָשָׂה fecit. *part. Paul.* עָשׂוּי *m.* עֲשׂוּיָה *f.* factitius, a. בַּיִת domus. גִּבּוֹר fortis. (18) אָח frater.
19 חָזַק invaluit. *P.* firmavit, roboravit. עָלָה ascendit. *inf. k.* נֵשֶׁק & נֶשֶׁק armamentura, armamentarium. *r.* נָשַׁק osculatus est. מִקְצֹעַ *m.* angulus. *r.* קצע & הִקְצִיעַ abrasit.
20 חָרָה exarsit ira. *H.* accendit animum, accinxit se. פֶּתַח ostium. גָּדוֹל magnus.
21 תַּכְלִית *f.* perfectio, finis. *r.* כָּלָה perfecit.
22 אֲנָשִׁים viri. כִּכָּר planities.
24 פִּנָּה angulus. (25) יָצָא exivit. עֶלְיוֹן *m.* excelsus, supremus. חָצֵר atrium. מַטָּרָה custodia, carcer. נָטַר custodivit. (26) יָשַׁב sedit. עֹפֶל *m.* clivus, collis. מִזְרָח *m.* oriens. *r.* זָרַח exortus est, effulsit.
28 סוּס equus. כֹּהֵן sacerdos. (30) נִשְׁכָּה & לִשְׁכָּה cella, cubiculum. *r.* נָשַׁךְ momordit. & לשך.

רכל

31 רֹכֵל *m.* negotiator, aromatarius. עֲלִיָּה *f.* ascensus, cœnaculum. (32) צֹאן grex. צֹרֵף *m.* conflans, conflator. *r.* צָרַף conflavit.

(Cap. IV.)

33 כָּעַס indignatus est. הַרְבֵּה multum. לָעַג subsannavit, irrisit. יְהוּדִים judæi.

34 לִפְנֵי coram. חַיִל exercitus, copia, vires, אֲמֵלָלִים debiles, miseri. *r.* אָמַל debilitavit. *it.* languidus fuit. עָשָׂה fecit. *part. pl.* עָזַב reliquit. זָבַח sacrificavit. כָּלָה absolutus est. חָיָה vixit. *P.* vivificavit. אֶבֶן lapis. עֲרֵמָה *f.* acervus, cumulus. עָפָר pulvis. שָׂרַף combussit. *part. Pah.* (35) בָּנָה ædificavit. עָלָה ascendit. שׁוּעָל *m.* vulpes. פָּרַץ rupit.

36 הָיָה fuit, factus est. 1. *pl. præt. K.* בּוּז & בּוּזָה contemtus. *r.* בּוּז spernere. שׁוּב reverti. *H.* reduxit, retribuit. 2. *imp. H.* חֶרְפָּה ignominia. ראשׁ caput. נָתַן dedit 2. *imp. K.* בִּזָּה præda, direptio. *r.* בָּזַז prædatus est. שִׁבְיָה *f.* captivitas. *r.* שָׁבָה captivum tenuit. (37) כָּסָה texit. 2. *f. P.* עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה curvus, perversus fuit. חַטָּאָה peccatum. מָחָה delevit, absterfit. 3. *fæm. fut. N.* כָּעַס indignatus est. *Hiph.* הִכְעִיס ad iram provocavit.

38 קָשַׁר ligavit. 3. *fæm. f. N.* חֵצִי dimidium. *r.* חָצָה dimidiavit. לֵב cor.

CAP. IV.

1 עָלָה ascendit. אֲרֻכָה & אֲרוּכָא *f.* sanitas, integritas. *al.* longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus est. חוֹמָה *f.* murus. חָלַל perforatus est. *H.* הֵחֵל incepit. 3 *præt. H.* פָּרַץ rupit. *part. pl. Pah.* סָתַם obturavit. *inf. N.* חָרָה exarsit ira. מְאֹד valde. (2) קָשַׁר ligavit, conjuravit. יַחְדָּו una, simul. לָחַם edit, pugnavit. *inf. N.* תּוֹעָה *f.* error, impedimentum. *r.* תָּעָה erravit.

3 פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. עָמַד stetit. 1. *pl. f. H.* מִשְׁמָר custodia, excubiæ. *r.* שָׁמַר.

4 כָּשַׁל impegit, corruit. כֹּחַ robur. סַבָּל *m.* bajulus, onus. *r.* סָבַל portavit. עָפָר pulvis. יָכֹל potuit. 1. *f. k.*

Digitized by Google

בָּנָה ædificavit *inf. k.* (5) צַר hoſtis. *r.* צוּר. יָדַע cognovit. 3. *f. k.* רָאָה vidit. תָּוֶךְ medium. הָרַג occidit. שָׁבַת quievit. 1. *pl. pr. H.* מְלָאכָה *f.* opus. *r.* לאך. (6) יָשַׁב habitavit, ſedit. אֵצֶל apud. פַּעַם ictus, vice. מָקוֹם locus. שׁוּב reverti.
7 תַּחְתִּי *m.* inferior. צְחִיחַ *m.* nitor, nitidus, eminens. *r.* צָחַח nitens fuit. מִשְׁפָּחָה *f.* familia. חֶרֶב gladius. רֹמַח *m.* ſpiculum, lancea. קֶשֶׁת arcus.
8 רָאָה 1. *f. k.* חוֹרִים nobiles, liberi. סְגָנִים antiſtites. יֶתֶר reliquum, reliquiæ. עָם populus. יָרֵא timuit. 2. *pl. f. k.* נוֹרָא venerabilis, terribilis. *r.* יָרֵא. זָכַר recordatus eſt. (9) שָׁמַע audivit. אֹיֵב hoſtis. יָדַע 3. *præt. N.* פּוּר diſrumpi. 3. *m. f. H.* עֵצָה conſilium. *r.* יָעַץ conſilium iniit.
10 חֲצִי dimidium. *r.* חָצָה. נַעַר puer. מְלָאכָה opus. חָזַק invaluit, validus fuit. *part. H.* apprehendentes, tenentes. רֹמַח ſpiculum, lancea. מָגֵן *m.* clypeus. קֶשֶׁת arcus. שִׁרְיוֹן *m.* lorica. *r.* שָׁרָה ſolvit. שַׂר princeps. (11) נָשָׂא portavit. סֵבֶל onus. עָמַס & עָמַשׂ oneravit. שֶׁלַח *m.* miſſile, gladius.
12 בָּנָה *part. k.* חֶרֶב gladius. אָסַר ligavit, accinxit. *part. Pah.* מָתְנַיִם *m. d.* lumbi. תָּקַע fixit, clanxit. שׁוֹפָר *m.* buccina.
13 חוֹרִים nobiles. סְגָנִים antiſtites. רָחָב latus. פָּרַד ſeparavit. *part. N.* diſperſi, ſeparati. רָחוֹק longinquus.
14 קוֹל vox. קָבַץ congregavit. 2. *pl. f. N.* לָחַם pugnavit. 3. *f. N.*
15 עָלָה aſcendit. *inf. k.* שַׁחַר aurora. יָצָא exivit. *inf. k.* כּוֹכָב ſtella.
16 גַּם etiam. עֵת tempus. לוּן pernoctare. 3. *pl. f. H.* תָּוֶךְ medium. לַיִל nox. מִשְׁמָר excubiæ.
17 פָּשַׁט exuit. בֶּגֶד veſtis. *r.* בָּגַד prævaricatus eſt.

CAP. V.

1 צְעָקָה *f.* clamor. נָשִׁים mulieres. *r.* נָשָׁה.
2 רַב multus. *r.* רָבַב multus fuit. לָקַח ſumſit. 1. *pl. f. K.* דָּגָן frumentum. אָכַל comedit. 1. *f. K.* חָיָה vixit. 1. *f. k.*

שָׂדֶה

3 שָׂדֶה ager. כֶּרֶם vinea. בַּיִת domus. *plur*, בָּתִּים. עָרַב miscuit, oppignoravit. רָעָב fames.
4 לָוָה mutuatus est, mutuo accepit. כֶּסֶף argentum. מִדָּה *f.* mensura, tributum. *r.* מָדַד.
5 בָּשָׂר caro. כָּבַשׁ subjecit. עֶבֶד servus. אֵל *m.* potens, potestas. אַחֵר alius.
6 חָרָה arsit. זְעָקָה clamor. *r.* זָעַק clamavit.
7 מָלַךְ regnavit. *N.* consilium iniit. 3.*f. N.* ריב contendere, litigare. 1.*f.H.* אָמַר dixit. 1.*f.k.* מַשָּׁא debitum. *r.* נָשָׁה oblitus est, mutuavit, debitum exegit. *al.* מַשָּׂא onus. *r.* נָשָׂא tulit, portavit. קְהִלָּה *f.* congregatio, cœtus. *r.* קָהַל congregavit.
8 קָנָה possedit, emit. 1 *pl. præt. k.* מָכַר vendidit. *part.N.* גּוֹי gens. חָרַשׁ aravit *it.* tacuit. מָצָא invenit.
9 יִרְאָה *f.* timor. יָלַךְ ambulavit. חֶרְפָּה *f.* ignominia. אֹיֵב hostis.
10 נָשָׁה mutuavit, fœneravit *it.* oblitus est. עָזַב reliquit.
11 שׁוּב reverti. 2. *imp. H.* זַיִת *c.* oliva, olivetum. תִּירוֹשׁ *m.* mustum. *r.* יָרַשׁ hæres factus est. יִצְהָר *m.* oleum.
12 בִּקֵּשׁ quæsivit, postulavit. שבע *N.* juravit. *H.* adjuravit.
13 חֹצֶן *m.* sinus, brachium. נָעַר excussit. כָּכָה & כָּךְ sic, ita. קוּם surgere. 3.*f. H.* יְגִיעַ *m.* labor. *r.* יָגַע laboravit. רֵק *m.* vacuus, inanis. ריק *H.* evacuavit. קָהָל *m.* cœtus. הָלַל insanivit. *P.* laudavit, celebravit. עָשָׂה fecit. 3. *m.f. k.*
14 צִוָּה præcepit. פֶּחָה *m.* dux, præfectus. שָׁנָה annus. לֶחֶם panis.
15 ראשון prior. כָּבַד aggravatus, auctus fuit. 3 *præt. H.* יַיִן vinum. אַחַר post, præter. כֶּסֶף argentum. שֶׁקֶל siclus. נַעַר puer. שָׁלַט dominatus est. עָשָׂה 1. *præt. k.*
16 מְלָאכָה opus. חוֹמָה *f.* murus. חָזַק invaluit. *P.* confirmavit, roboravit. קָבַץ congregavit.
17 סָבִיב circuitus. *it.* circa. שֻׁלְחָן *m.* mensa.
18 שׁוֹר bos. צֹאן ovis. בָּרַר purgavit, selegit. צִפֹּר avis. עֲבֹדָה servitus.
19 זָכַר recordatus est. 2. *imp. k.*

Digitized by Google

CAP. VI.

1 יָתַר reliquum, reliquiæ. אוֹיֵב hostis. יתר N. reliquus fuit. פֶּרֶץ ruptura. עֵת tempus. דֶּלֶת janua. עָמַד stetit. שַׁעַר porta.
2 שָׁלַח misit. הָלַךְ ivit. imp. k. לְכָה age! יָעַד indixit, constituit locum vel tempus. 1. pl. f. N. כְּפִיר m. pagus, vicus. בִּקְעָה f. vallis, planicies. חָשַׁב cogitavit. עָשָׂה fecit. inf. k. רַע m. רָעָה f. malum.
3 מַלְאָךְ m. legatus, angelus. מְלָאכָה opus. יָכֹל potuit. יָרַד descendit. inf. k. שָׁבַת cessavit, quievit. רָפָה remisit, laxus fuit. 1. f. H.
5 פַּעַם vice. חֲמִישִׁי m. חֲמִישִׁית f. quintus, a. נַעַר puer. אִגֶּרֶת epistola. פָּתַח aperuit. part. Pah.
6 כָּתַב scripsit. שָׁמַע audivit. 3. præt. N. מָרַד rebellavit. בָּנָה ædificavit. part. k. חוֹמָה f. murus. הָיָה fuit. part. k. (7) נָבִיא propheta. קָרָא clamavit, יָעַץ consilium iniit. 1. pl. f. N.
8 בָּדָא effinxit, mentitus est.
9 יָרֵא timuit. part. P. timorem injiciens. רָפָה remisit, עָשָׂה fecit. 3. fœm. f. N. חָזַק invaluit. P. roboravit, confirmavit. 2. imp. P.
10 עָצַר clausit. part. Pah. הֵיכָל m. templum. סָגַר clausit. הָרַג occidit. inf. k.
11 בָּרַח fugit. (12) נָכַר N. alienus fuit. H. הִכִּיר agnovit. נְבוּאָה f. prophetia. דָּבַר locutus est, dixit. שָׂכַר mercede conduxit.
13 לְמַעַן propterea. חָרַף exprobravit. 3. pl. f. P.
14 זָכַר recordatus est. 2. imp. k. מַעֲשֶׂה opus. נְבִיאָה f. prophetissa. (15) שָׁלֵם absolutus est.
16 אוֹיֵב hostis. גּוֹי gens. סְבִיבוֹת f. circuitus, circa. נָפַל cecidit. 3. pl. f. k. מְאֹד valde, ægre. עַיִן oculus. יָדַע cognovit. 3. pl. f. k.
17 רָבָה multus fuit. H. multiplicavit. חוֹרִים nobiles. r. חָרַר adustus fuit. הָלַךְ ivit. part. k.
18 בַּעַל dominus. שְׁבוּעָה f. juramentum. r. שבע N. נִשְׁבַּע juravit. H. adjuravit. חָתָן gener.
19 יָצָא exivit. part. Hithp.

CAP.

CAP. VII.

1 בָּנָה ædificavit. 3. *fœm. pr. N.* חוֹמָה *f.* murus. עָמַד ftetit. 1. *f. H.* דֶּלֶת janua. פָּקַד visitavit. 3. *pl. f. N.* שׁוֹעֵר janitor. *r.* שָׁעַר æstimavit. מְשׁוֹרֵר cantor. *part. P. r.* שִׁיר canere. (2) צִוָּה præcepit. 1. *f. P.* בִּירָה palatium. אֱמֶת veritas.

3 פָּתַח aperuit. 3. *pl. f. N.* שַׁעַר porta. חוֹם *m.* calor. *r.* חָמַם incaluit. שֶׁמֶשׁ fol. גוּף *Hiph.* הֵגִיף occlufit. אָחַז cepit, apprehendit. 2. *m. pl. imp. k.* עָמַד ftetit. 2. *m. imp. H.* מִשְׁמֶרֶת *f.* cuftodia, carcer. יָשַׁב habitavit. נֶגֶד coram, e regione.

4 עִיר urbs. רָחָב *m.* רְחָבָה *f.* amplus, latus. יָד fpatium, manus. מְעַט parum. תָּוֶךְ medium. בָּנוּי ædificatus. *part.* Pah. *r.* בָּנָה ædificavit.

5 קָבַץ congregavit. סְגָנִים antiftites. הִתְיַחֵשׂ recenfuit. *it.* recenfitus, *vel* confignatus fuit per genealogiam. יַחַשׂ *m.* genealogia. עָלָה afcendit. *part. pl. k.* רִאשׁוֹן primus. כָּתַב fcripfit. (6) מְדִינָה provincia, jurisdictio. שְׁבִי captivitas. גּוֹלָה *f.* transmigratio, exilium. *r.* גָּלָה revelavit. *it.* migravit, abductus eft. 3. *præt. H.* שׁוּב reverti. 3. *m. f. H.*

61 יָכֹל potuit. הִגִּיד annunciavit. זֶרַע femen.

64 בִּקֵּשׁ quæfivit. כְּתָב fcriptum. גָּאַל redemit. 3. *m. pl. f. Pyh.* כְּהֻנָּה facerdotium.

65 אָכַל comedit. קֹדֶשׁ *m.* fanctitas, fanctum.

66 קָהָל cœtus. רִבּוֹא *f.* myrias. *pl.* רִבּוֹת myriades. *r.* רָבַב multus fuit. (67) לְבַד feorfim. מִלְּבַד præter. *r.* בָּדַד folitarius fuit. עֶבֶד fervus. אָמָה ancilla.

68 סוּס equus. פֶּרֶד *m.* mulus. *r.* פָּרַד feparavit.

69 גָּמָל camelus. חֲמוֹר afinus.

70 מִקְצָת *f.* pars. *r.* קָצָה fuccidit. אוֹצָר *m.* thefaurus. *r.* אָצַר recondidit. זָהָב aurum. דַּרְכְּמוֹן *m.* drachma. מִזְרָק *m.* crater. כָּתְנוֹת *f. pl.* tunicæ. *r.* כתן.

71 מָנֶה *m.* mina, libra. *pl.* מָנִים minæ.

72 שְׁאֵרִית *f.* refiduum. (73) יָשַׁב fedit. עִיר civitas. נָגַע attigit. חֹדֶשׁ menfis.

Digitized by Google

CAP. VIII.

1 אָסַף collegit, congregavit. 3. m. f. N. רְחוֹב c. platea. r.
רָחַב dilatavit. שַׁעַר porta. מַיִם aqua. סֹפֵר scri-
ba. בּוֹא venire. inf. H. תּוֹרָה f. lex. r. יָרָה je-
cit. H. docuit. צִוָּה præcepit.
2 קָהָל cœtus. בּוֹן intelligere. part. H.
3 קָרָא legit, vocavit. אוֹר lux. מַחֲצִית f. dimidium. r.
חָצָה dimidiavit. אֹזֶן auris.
4 מִגְדָּל turris, suggestus. עֵץ lignum. אֵצֶל apud.
יָמִין dextra. שְׂמֹאל sinistra.
5 פָּתַח aperuit. (6) בָּרַךְ genu flexit, benedixit.
עָנָה respondit. 3. pl. f. k. מֹעַל m elatio, elevatio.
r. עָלָה ascendit. קָדַד inclinavit, incurvavit se.
שָׁחָה procubuit, adjecit. אַף nasus, facies. אֶרֶץ terra.
7 עָמַד stetit. inf. k. (8) פָּרַשׁ exposuit, explanavit.
part. Pyh. שׂוּם ponere. שֶׂכֶל intellectus. בּוֹן in-
telligere. מִקְרָא scriptura. (9) קָדוֹשׁ sanctus.
אָבַל luxit. 2 pl f. ttithp. בָּכָה flevit. שָׁמַע audivit inf. k.
10 יָלַךְ ivit. 2. pl. imp. k. אָכַל comedit. מַשְׁמַנִּים m. pl.
pinguia. r. שָׁמֵן saginatus est. שָׁתָה bibit. מַמְתַקִּים
m. pl. dulcedines. r. מָתַק dulcis fuit. מָנָה f. portio,
distributio. r. מָנָה numeravit. כּוּן aptare, parare.
part. N. עָצַב doluit, tristis fuit. 2. m. f. N. חֶדְוָה f.
lætitia. r. חָדָה lætatus est. מָעוֹז m. robur. r. עָזַז
roboravit, roboratus est.
11 חָשָׁה siluit. part. pl. H. הָסָה siluit. 2. pl. imp. P.
12 שִׂמְחָה gaudium. יָדַע novit, N. notum fuit. 3. pl. pr. H.
13 שָׂכַל secundatus est H. intellexit.
14 יָשַׁב habitavit 3. m. f. k. סֻכָּה f. tugurium. r. סָכַךְ te-
xit. חַג festum. r. חָגַג. חֹדֶשׁ mensis.
15 עָבַר transiit. קוֹל vox. עִיר urbs. יָצָא exivit.
2. imp. k. הַר mons. בּוֹא venire. H. adducere.
עָלֶה m. folium. זַיִת c. olea, olivetum. שֶׁמֶן m. ole-
um. הֲדַס m. myrtus. תָּמָר m. palma. עָב m. densum,
nubes densa. r. עוּב H. הֵעִיב obnubilavit. vel עָבָה
densus fuit. (16) גַּג m. tectum. חָצֵר atrium, ve-
stibulum. (17) שׁוּב reverti. part. K. שְׁבִי captivitas. r. שָׁבָה.

אחרון

18 אַחֲרוֹן *m.* postremus. חַג festum. עֲצֶרֶת *f.* interdictio, clausula, feria. *r.* עָצַר clausit. מִשְׁפָּט judicium, mos.

CAP. IX.

1 אָסַף collegit, congregavit. צוֹם jejunium. *r.* צוּם jejunare. שַׂק saccus. אֲדָמָה terra.
2 בדל *H.* separavit. זֶרַע semen. נֵכָר *m.* alienus. עָמַד stetit. יָדָה jecit. *H.* confessus est. עָוֹן iniquitas. *r.* עָוָה inique egit. (3) רְבִיעִית quarta pars.
4 מַעֲלָה *m.* gradus, suggestum. זָעַק clamavit.
5 כָּבוֹד gloria. רוּם altum esse. *part. Pyh.* בְּרָכָה benedictio. *r.* בָּרַךְ benedixit. תְּהִלָּה laus. *r.* הָלַל.
6 לְבַד solus, seorsim. *r.* בָּדַד solitarius fuit. צָבָא ministerium, exercitus. חָיָה vixit. *part. P.*
7 בָּחַר elegit. יָצָא exivit. 2. *præt. H.* שׂוּם ponere.
8 מָצָא invenit. לֵבָב cor. נֶאֱמָן fidelis, constans. *part. N. r.* אָמַן nutrivit. כָּרַת abscidit. *it.* pepigit. בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה edit, elegit. נָתַן dedit. *inf. k.* קוּם surgere. 2. *m. f. H.*
9 רָאָה vidit. 2. *f. k.* עֳנִי afflictio. זְעָקָה clamor.
10 אוֹת signum. מוֹפֵת prodigium. *r.* יפת. זוד superbire, violentia uti, superbe agere. 3. *pl. præt. H.*
11 יָם mare. בָּקַע scidit, divisit. יַבָּשָׁה aridum. רָדַף persecutus est. שלך *H.* projecit. מְצוּלָה *f.* profunditas. אֶבֶן lapis. עַז *m.* robustus, valens. *r.* עָזַז roboravit.
12 עַמּוּד columna. עָנָן nubes. נָחָה duxit. 2. *præt. H.* אוֹר lucere. *inf. H.* דֶּרֶךְ via.
13 הַר mons. יָרַד descendit. יָשָׁר rectum, æquum. תּוֹרָה lex. אֱמֶת veritas. חֹק *m.* חֻקָּה *f.* statutum, decretum. *r.* חָקַק descripsit. מִצְוָה *f.* præceptum. *r.* צָוָה præcepit. (14) יָדַע scivit. צִוָּה præcepit. עֶבֶד servus. (15) לֶחֶם panis. רָעָב fames. סֶלַע petra. צָמָא sitis. *r.* צָמֵא sitivit. יָרַשׁ hæreditavit. *inf. k.* נָשָׂא sustulit.
16 קָשָׁה durus fuit. 3. *pl. f. H.* עֹרֶף *m.* cervix.

Digitized by Google

17 מֵאֵן renuit, recusavit. 3 *f. P.* זָכַר recordatus est.
פלא & נִפְלָא mirus fuit. *part. N.* עֲבֹדוּת *f.* servi-
tus. מְרִי *m.* rebellio. סְלִיחָה *f.* condonatio. *r.* סָלַח
condonavit. חַנּוּן *m.* gratiosus, clemens. *r.* חָנַן gra-
tiam fecit. רַחוּם misericors. אֶרֶךְ longitudo.
אַף nasus, ira. רַב multus. חֶסֶד misericordia.
עָזַב deseruit. (18) עֵגֶל vitulus. מַסֵּכָה *f.* fusio,
fusile. *r.* נָסַךְ fudit. עָלָה ascendit. 3. *præt. H.*
נֶאָצָה *f.* irritatio contumeliosa. *r.* נָאַץ contemsit.
19 רַחַם miseratio. עַמּוּד columna. סור recedere.
נְחֹה *inf. H.* (20) שָׂכַל prosperatus est. *Hiph.* in-
tellexit, prudenter egit, erudivit. מָנַע inhibuit.
פֶּה os.
21 כול capere. *P.* כִּלְכֵּל sustentavit. מִדְבָּר desertum,
חָסֵר defuit. שַׂלְמָה *f.* vestis. בָּלָה inveteravit.
רֶגֶל pes. בָּצֵק intumuit.
22 מַמְלָכָה regnum. עַם populus. *pl.* עַמִּים & עֲמָמִים po-
puli. חָלַק partitus est. 2. *f. H.* פֵּאָה *f.* angulus, pla-
ga. יָרַשׁ possedit. (23) רָבָה multum est. 2. *pr. H.*
כּוֹכָב stella. בּוֹא venire. אָב pater. יָרַשׁ hæredi-
tavit, possedit. *inf. k.*
24 כנע *H.* הִכְנִיעַ depressit, humiliavit. נָתַן dedit. 2. *f. k.*
רָצוֹן *m.* voluntas. *r.* רָצָה voluit, complacuit.
25 לָכַד cepit, occupavit. בָּצַר vindemiavit, præcidit.
part. Pah. munitus. שָׁמֵן pinguis. מָלֵא plenus.
טוּב bonum. בּוֹר fovea, cisterna. *r.* באר. חָצַב ex-
cidit, cecidit. כֶּרֶם vinea. זַיִת olivetum. מַאֲכָל ci-
bus. שָׂבַע saturatus est. שָׁמֵן pinguis fuit. 3. *f. H.*
ערן *Hithp.* הִתְעַדֵּן oblectavit se, deliciis dedit se.
26 מָרָה rebellis fuit. 3. *m. f. H.* מָרַד rebellavit. גֵּו cor-
pus, tergum. *r.* גוה. נָבִיא propheta. הָרַג occidit.
עוד *H.* הֵעִיד testatus est. שׁוּב *inf. H.* עָשָׂה *inf. k.*
נֶאָצָה irritamentum, contumelia.
27 צַר hostis, angustia. *r.* צוּר obsidere. 3. *pl. f. H.* צָרָה an-
gustia. צָעַק clamavit. ישע *H.* הוֹשִׁיעַ servavit,
salvavit, liberavit. *part. H.* & 3. *f. H.*
28 נוּחַ quies. עָזַב reliquit. רָדָה dominatus est. זָעַק cla-
mavit. נצל *H.* הִצִּיל eripuit. עֵת tempus.

עיר

29 עוד testari. 2 *f. H.* זוד superbire. כָּתֵף vel כָּתֵף humerus. סָרַר refractarius fuit. *part. fœm. k.* עֹרֶף cervix. קָשָׁה durus fuit. (30) מָשַׁךְ protraxit. אזן *H.* הֶאֱזִין auscultavit.

31 רַחֵם misericordia. *r.* רָחַם. כָּלָה *f.* consumtio. *r.* כָּלָה. עָזַב reliquit. חָנַן misericors, gratiosus fuit.

32 גִּבּוֹר potens, validus. נוֹרָא terribilis. *r.* יָרֵא. מָעַט exiguus fuit. תְּלָאָה *f.* labor, molestia. לָאָה laboravit. מָצָא invenit. כֹּהֵן sacerdos. אָב pater.

33 בּוֹא venire. רָשַׁע improbus fuit.

34 קָשַׁב auscultavit, attendit. 3. *præt. H.* עֵדוּת testimonium. *r.* עוד *H.* testari. (35) מַלְכוּת *f.* regnum. רָחָב latus. שָׁמֵן *m.* pinguis. מַעֲלָלִים *m. pl.* opera.

37 תְּבוּאָה *f.* proventus. גֵּו *m.* גְּוִיָּה *f.* corpus. מָשַׁל dominatus est. בְּהֵמָה bestia. רָצוֹן placitum, voluntas.

CAP. X.

1 כָּרַת excidit, pepigit. אֲמָנָה firmitas. כָּתַב scripsit. חָתַם obsignavit. שַׂר princeps.

29 שְׁאָר *m.* reliquus. שׁוֹעֵר janitor. שׁוּר canere. *part. P.* בדל *N.* נִבְדָּל separatus est. יָדַע scivit. בּוּן intelligere. (32) חָזַק invaluit. *part. H.* apprehendens, adjungens se. אַדִּיר *m.* magnificus, validus. אָלָה execratio. שְׁבוּעָה juramentum. יָלַךְ ivit. *inf. k.* חק *m.* חֻקָּה *f.* statutum.

32 מַקָּחוֹת *f. pl.* merces. *r.* לָקַח. שֶׁבֶר annona, vendibile. מָכַר vendidit. נָטַשׁ dimisit, reliquit. מַשָּׁא *m.* onus, debitum. *r.* נָשָׁא.

33 עָמַד stetit. נָתַן *inf. k.* עֲבֹדָה servitus, opus.

34 מַעֲרֶכֶת *f.* ordo, dispositio. *r.* עָרַךְ ordinavit. מִנְחָה oblatio. תָּמִיד *m.* jugis, juge. *it.* jugiter. עוֹלָה holocaustum. חֹדֶשׁ mensis. מוֹעֵד statum tempus. כָּפַר pice obduxit. *P.* expiavit.

35 גּוֹרָל *m.* sors. נָפַל cecidit. קָרְבָּן oblatio. עֵץ lignum. עֵת tempus. זְמַן *chald.* præparavit. *part. Pyh.* destinatus, paratus. בָּעַר arsit, accendit. מִזְבֵּחַ altare.

36 בִּכּוּרִים *m. pl.* primitiæ. פְּרִי fructus. *r.* פָּרָה.

בכור

Digitized by Google

37 בְּכוֹר primogenitus. בְּכֹרָה primogenitura. בָּקָר bos, armentum. צאן grex. שָׁרַת *P.* miniſtravit.

38 רֵאשִׁית primitiæ. עֲרִיסוֹת *f. pl.* maſſæ. תְּרוּמָה oblatio. תִּירוֹשׁ muſtum. יִצְהָר oleum. לִשְׁכָּה *f.* cubiculum, cella. *r.* לשך. מַעֲשֵׂר decima. *r.* עָשַׂר decimavit, decimas collegit. *part. P.*

39 אוֹצָר theſaurus. *r.* אָצַר recondidit.

40 דָּגָן frumentum. כְּלִי vas. מִקְדָּשׁ ſactuarium.

CAP. XI.

1 גּוֹרָל ſors. יָשַׁב ſedit. *inf. k.* יָד manus. *it.* tractus urbis. (2) נָדַב ſponte & liberaliter obtulit. *part. Hitbp* יָשַׁב *inf. K.*

3 מְדִינָה provincia. *r.* דּוּן. אֲחֻזָּה poſſeſſio. עִיר urbs.

17 תְּחִלָּה initium. *r.* חָלַל. יָדָה projecit. *Hiph.* confeſſus eſt. 3. *f. H.* תְּפִלָּה precatio. *r.* פָּלַל judicavit. *Hitbp.* ſupplicavit.

19 שֹׁעֵר janitor. שָׁמַר cuſtodivit. שַׁעַר porta.

20 נַחֲלָה hæreditas. (22) פָּקִיד præfectus.

23 אֲמָנָה firmitas, conſtitutio.

25 חָצֵר atrium, villa. שָׂדֶה ager.

30 חָנָה caſtra metatus eſt. גַּיְא vallis.

35 חָרָשׁ faber, artifex. *r.* חָרַשׁ aravit.

36 מַחְלוֹקֶת partitio, diſtributio.

CAP. XII.

1 כֹּהֵן ſacerdos. עָלָה aſcendit.

8 הֻיְּדוֹת confeſſiones, celebrationes. *r.* יָדָה.

9 יָלַד peperit, genuit. (24) הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. מִצְוָה præceptum. מִשְׁמָר cuſtodia. עֻמַּת juxta, e regione.

25 אֲסֻפִּים collecta res, æraria. *r.* אָסַף collegit. שַׁעַר porta.

27 חֲנֻכָּה initiatio, dedicatio. *r.* חָנַךְ initiavit. בִּקֵּשׁ quæſivit. מָקוֹם locus. שִׂמְחָה lætitia. תּוֹדָה *f.* confeſſio. *r.* יָדָה. שִׁיר canticum. מְצִלְתַּיִם tintinnabula, cymbala *r.* צָלַל tinnivit, obumbravit. נֵבֶל nablium. כִּנּוֹר cithara.

Digitized by Google

28 אָסַף collegit. מְשׁוֹרֵר cantor. *r.* שׁוּר. כִּכָּר planities. סְבִיבוֹת circuitus, circa. (30) טָהַר mundus fuit.
31 עָלָה 1. *f. H.* עָמַד 1. *f. H.* תַּהֲלֻכוֹת *f. pl.* processiones. *r.* הָלַךְ. אַשְׁפּוֹת *f.* sterquilinium, fimus.
32 חֲצִי dimidium. (35) חֲצוֹצְרָה *f.* tuba.
37 נֶגֶד antrorsum, coram. מַעֲלָה gradus. מִזְרָח ortus, oriens.
38 תּוֹדָה gradus. לְמוֹאל coram, ex adverso. *r.* מוּל. תַּנּוּר fornax.
39 יָשָׁן vetus. דָּג piscis. מַטָּרָה custodia.
40 סְגָנִים antistites. (43) זָבַח sacrificavit. זֶבַח sacrificium. שָׂמַח lætatus est. רָחוֹק longinquum.
44 נִשְׁכָּה & לִשְׁכָּה *f.* cella, cubiculum. אוֹצָר thesaurus. תְּרוּמָה oblatio. *r.* רוּם. כָּנַס collegit, reposuit. מְנָה *f.* portio, distributio. *r.* מָנָה numeravit.
45 מִשְׁמֶרֶת custodia. טָהֳרָה mundities.
46 מִקֶּדֶם olim.

CAP. XIII.

1 קָהָל cœtus. *r.* קָהַל congregavit.
2 קִדֵּם antevertit, prævenit. שָׂכַר conduxit, mercatus est. קָלַל levis fuit. *P.* maledixit. הָפַךְ convertit.
3 עֶרֶב mixtura. (4) לִשְׁכָּה & נִשְׁכָּה cella. קָרוֹב propinquus. (5) לְבוֹנָה thus. כְּלִי vas. מַעֲשֵׂר decima. דָּגָן frumentum. תִּירוֹשׁ mustum. יִצְהָר oleum. שׁוֹר canere. שׁוֹעֵר janitor.
6 קֵץ finis. *r.* קָצַץ. שָׁאַל petiit, oravit. 1. *præt. N.*
7 בּוּן intelligere. חָצֵר atrium.
8 חוּץ foras. יָרַע malus fuit. 3. *f. k.* שלך *H.* abjecit.
10 מָנָה portio. *pl.* מָנוֹת, מְנָאוֹת & מְנָיוֹת portiones. בָּרַח aufugit. (11) רִוב contendere. 1. *f. H.* מַדּוּעַ quare. עָזַב deseruit. קָבַץ collegit.
13 אָצַר thesaurum collegit. *it.* thesaurum constituit. 1. *f. H.* W. r. 30. p. 103. אוֹצָר thesaurus. נֶאֱמָן fidelis. *r.* אָמַן. חָשַׁב cogitavit, existimavit. חָלַק distribuit. (14) מָחָה delevit. 2. *m. f. H.*
15 דָּרַךְ calcavit. גַּת *f.* torcular. עֲרֵמָה *f.* acervus, manipu-

nipulus. עָמַס oneravit. יַיִן vinum. עֵנָב uva. תְּאֵנָה ficus. עוּד *H.* testari. מָכַר vendidit. צַיִד *m.* venatio, comeatus. (16) צֹרִים Tyrii. דָּג & דָּאג piscis. *r.* דּוּג. מֶכֶר venale.
17 חֹרִים nobiles. חָלַל perforatus est. *P.* חִלֵּל profanavit.
18 יָסַף addidit. *part. H.* חָרוֹן ardens ira.
19 צָלַל obumbratus est. סָגַר occlusit. דֶּלֶת janua.
20 לוּן pernoctare. 3. *f. H.* רוֹכֵל *m.* negotiator, aromatarius. מִמְכָּר *m.* res venditæ, venditio, merces.
21 לָן pernoctans *r.* לוּן. שָׁנָה iteravit. שָׁלַח misit.
22 טָהֵר mundus fuit. *part. Hithp.* קָדַשׁ sanctus est. קִדֵּשׁ sanctificavit. חוּס parcere. רֹב multitudo. חֶסֶד misericordia. (24) נָכַר alienus fuit, agnovit. לָשׁוֹן lingua.
25 רִיב contendere. קָלַל maledixit. 1. *f. P.* נָכָה *N.* percussus fuit. מָרַט evulsit pilos, depilavit. שָׁבַע *N.* juravit. *H.* adjuravit.
26 אָהַב dilexit. *part. Pah.* נָשִׁים mulieres. נָכְרִי *m.* נָכְרִיָּה *f.* peregrinus, a.
27 מָעַל prævaricatus est. יָשַׁב habitavit. *inf. H.*
28 חָתָן gener. בָּרַח fugit. 1. *f. H.*
29 גֹּאַל *m.* pollutio. כְּהֻנָּה sacerdotium.
30 נֵכָר alienigena. עָמַד stetit. 1. *f. H.* מִשְׁמֶרֶת custodia. מְלָאכָה opus. (31) קָרְבָּן oblatio. *r.* קָרַב appropinquavit. *H.* obtulit. עֵץ lignum. זָמַן paravit. *part. Pyh.* בִּכּוּרִים primitiæ. זָכַר recordatus est. טוֹב bonus.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

I. CHRONICORUM
CAP. I.

5 בֵּן filius. *r.* בָּנָה ædificavit. (10) יָלַד peperit, genuit. חָלַל perforatus est. *H.* incepit. *præt. H.* הָיָה fuit. *inf. K.* גִּבּוֹר potens, validus. *r.* גָּבַר valuit. אֶרֶץ terra. (12) יָצָא exivit. 3. *pl. præt. K.*

בכור

13 בְּכוֹר *m.* primogenitus. *r.* בכר.
19 פֶּלֶג *N.* נִפְלְגָה divisa est. אָח frater. *r.* אחה.
29 תּוֹלְדוֹת *f. pl.* generationes. *r.* יָלַד.
32 פִּילֶגֶשׁ pellex.
34 מֶלֶךְ *m.* rex. *r.* מָלַךְ regnavit. פָּנִים facies. לִפְנֵי, לְפָנִים coram, antiquum, olim. *r.* פָּנָה aspexit. עִיר civitas. *r.* עוּר evigilare.
44 מוּת mori. 3. *f. k.* תַּחַת sub, pro, loco.
46 נכה *H.* הִכָּה *part. m. H.* שָׂדֶה *m.* ager. *r.* שדה.
48 נָהָר *m.* fluvius. *r.* נָהַר confluxit.
50 אִשָּׁה mulier, fœmina. בַּת *f.* filia. *r.* בָּנָה.
59 אַלּוּף *m.* dux. *r.* אָלַף didicit.

CAP. II.

3 יָלַד peperit, genuit. *part. N.* בְּכוֹר *m.* primogenitus. *r.* בכר. עַיִן *c.* oculus. מוּת mori. *H.* occidit. 3. *f. H.*
4 כַּלָּה *f.* nurus. *r.* כָּלַל absolvit.
7 מָעַל prævaricatus est. עָכַר turbavit. חֵרֶם & חֶרֶם *m.* devotum, res devota. *r.* חרם *H.* הֶחֱרִים anathematizavit.
15 אָחוֹת *f.* soror. *r.* אחה. (19) לָקַח accepit.
21 אַחַר post, postea. *r.* אָחַר distulit, moratus est. בּוֹא venire. שָׁנָה *f.* annus. *r.* שָׁנָה iteravit.
22 עִיר civitas. *r.* עוּר evigilare.
23 חַוּוֹת *f. pl.* villæ. *r.* חָיָה vixit. בַּת filia. אָב pater.
24 אִשָּׁה *constr.* אֵשֶׁת *f.* fœmina. *r.* איש.
26 אַחֵר *m.* alius, alter. אַחֶרֶת *f.* alia, altera. *r.* אָחַר. שֵׁם nomen. *r.* שמה. אֵם *f.* mater. *r.* אמם.
34 עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit.
52 רָאָה vidit. *part. k.* חֲצִי dimidium, pars dimitiata. *r.* חָצָה. מְנוּחַ & מָנוֹחַ *m* quies. *r.* נוח quiescere.
53 מִשְׁפָּחָה & מִשְׁפַּחַת familia. *r.* שפח. יָצָא exivit. 3. *pl. præt. k.*
55 סֹפֵר scriba, legis peritus. *r.* סָפַר numeravit, recensuit. יָשַׁב mansit, habitavit. *part. K.*

CAP. III.

1 יָלַד genuit. *part. N.* בְּכוֹר primogenitus. *r.* בִּכֵּר primogenitum fecit, protulit.

מלך

4 מָלַךְ regnavit. 3. *f. k.* שָׁנָה *f.* annus. *r.* שָׁנָה. חֹדֶשׁ novilunium, mensis. *r.* חדש innovavit.
5 יָלַד genuit. 3. *præt. ex N. & Pyh.*
6 מִלְּבַד præter. *r.* בָּדַד solitarius fuit. פִּלֶגֶשׁ & פִּילֶגֶשׁ *f.* pellex, concubina. *r.* פלג. אָחוֹת *f.* soror. *r.* אחה.

CAP. IV.

2 יָלַד genuit. 3. *præt. H.* מִשְׁפָּחָה *f.* familia. *r.* שפח.
3 אָחוֹת *f.* soror. *r.* אחה.
4 בְּכוֹר primogenitus. *r.* בָּכַר.
5 שְׁתַּיִם duo. נָשִׁים *pl.* mulieres. *r.* נָשָׁה mutuavit, oblitus est. (6) יָלַד 3. *f. k.*
9 נִכְבָּד gloriosus, honorabilis. *r.* כָּבַד gravis, auctus fuit. אֵם *f.* mater. *r.* אמם. קָרָא vocavit. אָמַר dixit. *inf. k.* עֹצֶב *m.* & עָצֵב dolor. *r.* עָצַב doluit.
10 אִם si, siquidem. בָּרַךְ genu flexit, benedixit. *inf. P.* רָבָה multus, multiplicatus fuit. 2. *f. præt. H.* גְּבוּל terminus. יָד manus. עָשָׂה fecit. רָעָה malitia. בִּלְתִּי non. עָצַב doluit, dolore affecit. *inf. k.* בוא venire. 3. *f. H.* שָׁאַל petiit.
12 אֱנוֹשׁ homo. *r.* אָנַשׁ ægrotavit.
14 גַּיְא *m.* vallis. *r.* גיא. חָרָשׁ faber, artifex. *r.* חָרַשׁ aravit, fabricavit. (18) אִשָּׁה *constr.* אֵשֶׁת *f.* mulier. לָקַח accepit.
21 עֲבֹדָה *f.* servitus, opus. *r.* עָבַד servivit. בּוּץ *m.* byssus, byssinum.
22 בָּעַל maritus fuit vel factus est, dominatus est. דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר locutus est. עַתִּיק *m.* antiquus, vetus. *m. pl.* עַתִּיקִים. *r.* עָתַק consenuit.
23 יוֹצֵר figulus. *r.* יָצַר formavit. יָשַׁב habitavit. *part k.* נֶטַע planta. *r.* נָטַע plantavit. גְּדֵרָה maceria. *r.* גָּדַר sepsit. מְלָאכָה opus. *r.* לאך. שָׁם ibi, illic.
27 אַיִן, אֵין non, nemo. רַב & רָב *m.* multus, magnus. רָבַב copiosus fuit. 3. *pl. præt. H.*
32 חָצֵר *c.* atrium. *pl.* חֲצֵרִים villæ. *r.* חצר.
33 סָבִיב ambitus, circuitus. *r.* סָבַב circumivit. מוֹשָׁב habitatio, sedes. *r.* יָשַׁב. הִתְיַחֵשׂ genealogia. *inf. Hithp.* *b. l.*

b. l. nominascit. r. יחש (38) בּוֹא venire. *part. pl. k.* נָשִׂיא princeps. *r.* נָשָׂא tulit. פָּרַץ erupit. רוֹב multitudo. *r.* רָבַב.
39 יָלַךְ ivit. 3. *pl. f. k.* מָבוֹא introitus. מִזְרָח *m.* ortus *r.* זָרַח ortus, exortus fuit. בִּקֵּשׁ quæsivit. *inf. P.* מִרְעֶה pascuum. *r.* רָעָה pavit. צֹאן *c.* oves, grex.
40 מָצָא invenit. שָׁמֵן pinguis. *r.* שָׁמֵן saginatus fuit. טוֹב bonus. רָחָב latus, amplus. *r.* רָחַב dilatatus est. יָד manus, spatium. *r.* יָדָה jecit. שָׁקַט tranquillus fuit. *part. k.* שָׁלֵו tranquillus. *r.* שָׁלָה tranquillus fuit. *part. k.* לְפָנִים olim. *r.* פָּנָה aspexit.
41 כָּתַב descripsit. *part. Paul.* יוֹם dies. נכה *N.* נָכָּה percussus fuit. 3. *pl. f. H.* אֹהֶל *m.* tentorium. *r.* אָהַל tentorium fixit. מָעוֹן sedes. *r.* עוּן. מָצָא invenit. 3. *pl. prat. N.* חרם *N.* הֶחֱרִים anathematizavit, devovit. *it.* destruxit. 3. *f. f. H.* תַּחַת sub, pro, loco.
42 הָלַךְ ivit. הַר & הָר mons. *r.* הרר. מֵאָה centum.
43 שְׁאֵרִית reliquum. *r.* שָׁאַר reliquus fuit. פְּלֵטָה evasio. *r.* פָּלַט evasit.

CAP. V.

1 בְּכוֹר *m.* primogenitus. *r.* בכר. חָלַל perforatus est. *P.* polluit. יָצוּעַ stratum, lectus. *r* יצע נָתַן dedit. 3 *f. f. prat. N.* יחש *Hithp.* recensitus fuit per genealogiam. *inf. Hithp. b. l. nominascit.* בְּכוֹרָה *f.* primogenita, primogenitura. (2) גָּבַר valuit. אָח frater. נָגִיד *m.* antecessor, antistes, princeps. *r.* נגד.
6 גָּלָה revelavit, migravit. *H.* captivum duxit. נָשִׂיא princeps. *r.* נָשָׂא tulit.
7 מִשְׁפָּחָה *f.* familia. *r.* שפח. תּוֹלְדוֹת generationes, familia. *r.* יָלַד genuit. ראש caput.
8 יָשַׁב habitavit. (9) מִזְרָח ortus, oriens. *r.* זָרַח ortus fuit. מִדְבָּר & מִדְבָּרָה desertum. *r.* דָּבַר dixit. נָהָר fluvius. *r.* נָהַר confluxit. מִקְנֶה *m.* possessio, pecus, peculium. *r.* קָנָה possedit. רָבָה multiplicatus est.
10 עָשָׂה fecit. 3. *pl. prat. k.* מִלְחָמָה *f.* bellum, prælium.

Digitized by Google

lium. *r.* לָחַם comedit, pugnavit. נָפַל cecidit, prostravit se. 3. *pl. f. k.* יָד manus. אֹהֶל tentorium. *r.* אָהַל tentoria fixit.
16 מִגְרָשׁ suburbium. *r.* גָּרַשׁ expulit. תּוֹצָאוֹת exitus. *r.* יָצָא exivit. (18) חֵצִי & חֲצִי dimidium. *r.* חָצָה dimidiavit. שֵׁבֶט baculus, sceptrum, tribus. *r.* שׁבט. חַיִל robur. נָשָׂא tulit. *part. k.* מָגֵן *m.* scutum. *r.* גָּנַן protexit. חֶרֶב *m.* gladius. *r.* חָרֵב exsiccatus est. דָּרַךְ tetendit. *part. pl. k.* קֶשֶׁת arcus. לְמוּדִים periti. *r.* לָמַד didicit. צָבָא exercitus. *r.* צָבָא ministravit, militavit.
20 עָזַר juvit. 3. *f. N.* נָתַן dedit. 3. *f. N.* זָעַק & צָעַק clamavit. עָתַר supplex oravit. *N.* exoratus fuit. בָּטַח confisus est. (21) שָׁבָה captivum abduxit. 3. *pl. f. k.* גָּמָל *m.* camelus. *r.* גָּמַל retribuit. חֲמוֹר asinus. *r.* חָמַר turbida fuit. *sc.* aqua. נֶפֶשׁ *c.* anima. *r.* נפש.
22 חָלָל confossus est. גּוֹלָה captivitas. *r.* גָּלָה revelavit, migravit. (24) גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר valuit, prævaluit. (25) מָעַל prævaricatus est. 3. *f. K.* זָנָה scortatus est. 3. *f. k.* אַחֲרֵי post. אַחֵר *m.* alius. עַם populus. *r.* עָמַם texit. שמד *H.* disperdidit.
26 עור *H.* excitare. רוּחַ *m.* spiritus. *r.* רָוַח respiravit. גָּלַם conglomeravit. 3. *f. N.* (36) כהן *P.* sacerdotio functus est. בָּנָה ædificavit. (41) הָלַךְ ivit.

CAP. VI.

2 שֵׁם nomen. בֵּן filius. *r.* בָּנָה.
4 מִשְׁפָּחָה *f.* familia. *r.* שפה.
13 בְּכוֹר primogenitus. *r.* בִּכֵּר *P.* primogenitum fecit.
16 עָמַד stetit. *H.* constituit. שִׁיר cantio. *r.* שִׁיר canere. מָנוֹחַ quies. *r.* נוּחַ quiescere. אָרוֹן *c.* arca. *r.* ארן.
17 שָׁרַת ministravit. *part. P.* מִשְׁכָּן habitaculum. *r.* שָׁכַן habitavit. אֹהֶל tentorium. *r.* אָהַל tentoria fixit. מוֹעֵד conventus. *r.* יָעַד convenit, condixit. בָּנָה ædificavit. מִשְׁפָּט judicium, mos, usus. *r.* שָׁפַט judicavit. עֲבֹדָה *f.* servitus, ministerium. *r.* עָבַד servivit.

משורר

18 מְשֹׁורֵר cantor. *part. P. r.* שור (24) אח frater. *r.* אחה. יָמִין dextra. *r.* ימן *H.* dextram petiit.

29 שְׂמֹאל *m.* sinistra. *r.* שמל *H.* sinistravit, sinistram petiit.

33 נָתַן dedit. *part. pl. Pah.* (34) קטר *P.* & *H.* adolevit. *part. H.* מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח sacrificavit. עוֹלָה holocaustum. *r.* עָלָה ascendit. קְטֹרֶת suffimentum. *r.* קטר. מְלָאכָה *f.* opus. *r.* לאך. קֹדֶשׁ *m.* sanctitas. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit. כִּפֵּר picavit. *P.* expiavit. *inf. P.* צִוָּה praecepit. עֶבֶד servus. *r.* עָבַד.

39 מוֹשָׁב *m.* habitatio. *r* יָשַׁב habitavit. טִירָה *f.* arx, castellum, palatium. *r.* טיר. *al.* טִירוֹת ordines ex טור. גְּבוּל terminus, confinium. *r.* גָּבַל terminavit. גּוֹרָל sors. *r.* גרל.

40 מִגְרָשׁ suburbium. *r.* גָּרַשׁ expulit. סָבִיב ambitus, circuitus. *r.* סָבַב circuivit.

41 שָׂדֶה *m.* ager. *r.* שדה. עִיר urbs. *r.* עור evigilare. חָצֵר *c.* atrium, villa. *r.* חצר. (14) מִקְלָט refugium *r.* קלט. (45) מַטֶּה baculus. *r.* נָטָה inclinavit. שֵׁבֶט virga, tribus. *r.* שבט. חֲצִי dimidium. (46) יתר *N.* reliquus fuit. *part. N.*

50 קָרָא vocavit.

CAP. VII.

2 ראשׁ caput. בַּיִת domus. גִּבּוֹר potens. חַיִל robur. תֹּלְדוֹת *f. pl.* generationes. *r.* יָלַד. מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר numeravit. (4) גְּדוּד turma. *r.* גדד. צָבָא *m.* exercitus. *r.* צָבָא militavit. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם comedit, pugnavit. רָבָה multum fuit. *H.* multiplicavit. 3. *praet. H.* נָשִׁים mulieres. *r.* נָשָׁה oblitus fuit, mutuavit. (5) מִשְׁפָּחָה *f.* familia. *r.* שפח. יחש *Hithp.* הִתְיַחֵשׂ recensitus fuit, recensuit per genus aut genealogiam.

11 גִּבּוֹר fortis. חַיִל virtus, robur. יָצָא exivit. צָבָא exercitus, militia. מִלְחָמָה bellum. (14) יָלַד peperit. פִּילֶגֶשׁ *f.* concubina, pellex. *r.* פלג. אֲרַמִּי Syrus.

15 לָקַח sumsit. אִשָּׁה mulier. *r.* אִישׁ vir. אָחוֹת *f.* soror.

16 אֵשֶׁת *constr.* אִשָּׁה uxor. קָרָא vocavit.

21 הָרַג occidit. יָלַד *part. N.* יָרַד descendit. מִקְנֶה possessio, pecus. *r.* קָנָה possedit.
22 אָבַל luxit, mœstus fuit. 3.*f. Hitbp.* יוֹם dies. רַב multus. *r.* רָבַב. בּוֹא venire. נחם *P.* consolatus est.
23 הָרָה concepit. (24) בָּנָה ædificavit. תַּחְתּוֹן inferior. *r.* תחת. עֶלְיוֹן *m.* excelsum. *r.* עָלָה ascendit.
28 אֲחֻזָּה *f.* possessio. *r.* אָחַז prehendit. מוֹשָׁב habitatio. *r.* יָשַׁב. מִזְרָח ortus. *r.* זָרַח ortus fuit. מַעֲרָב occidens. *r.* עָרַב miscuit, obtenebratus fuit.
29 יָד *c.* manus, spatium. *r.* יָדָה jecit.
40 בָּרַר purificavit, elegit. *part. pl. k.* נָשִׂיא princeps. *r.* נָשָׂא tulit.

CAP. VIII.

1 יָלַד genuit. בְּכוֹר primogenitus. *r.* בָּכַר.
6 רֹאשׁ caput. יָשַׁב habitavit. גָּלָה migravit. *H.* deportavit. 3. *m. pl. f. H.*
8 שָׂדֶה ager. שָׁלַח misit. נָשִׁים uxores. *r.* נָשָׁה oblitus est, mutuavit.
12 בָּנָה ædificavit. בַּת filia.
13 בָּרַח fugit. *H.* fugavit. 3. *pl. præt. H.*
28 תּוֹלְדוֹת *f. pl.* generationes. *r.* יָלַד.
40 אֱנוֹשׁ homo. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר prævaluit. חַיִל robur. דָּרַךְ calcavit. *it.* tetendit. קֶשֶׁת *c.* arcus. *r.* קשת. רָבָה multiplicatus est. *part. H.*

CAP. IX.

1 יחש *Hitbp.* recensuit per genus. הִנֵּה ecce. כָּתַב scripsit. *part. Pab.* סֵפֶר liber. *r.* סָפַר recensuit. מֶלֶךְ rex. *r.* מָלַךְ regnavit. גָּלָה revelavit, migravit, deportatus fuit. 3. *pl. præt. Hoph.* מַעַל prævaricatio. *r.* מָעַל prævaricatus est. (2) יָשַׁב habitavit. רִאשׁוֹן prior. רֹאשׁ caput. אֲחֻזָּה *f.* possessio. *r.* אָחַז prehendit. עִיר urbs. *r.* עוּר evigilare. כֹּהֵן sacerdos. *r.* כָּהַן.
5 בְּכוֹר primogenitus. *r.* בָּכַר.
6 אָח frater. *r.* אחה.
9 תּוֹלְדוֹת generationes. *r.* יָלַד.

נגיד

Digitized by Google

11 נָגִיד antistes, dux, princeps.
13 רֹאשׁ caput. אָב pater. גִּבּוֹר potens. r. גָּבַר prævaluit. מְלֶאכֶת constr. מְלָאכָה opus, functio. r. לאך. עֲבֹדָה f. ministerium. r. עָבַד.
16 חָצֵר atrium, villa. r. חצר. (17) שׁוֹעֵר janitor. r. שָׁעַר æstimavit.
18 מַחֲנֶה c. castra, acies. r. חָנָה castra posuit. שַׁעַר m. porta. r. שָׁעַר. מִזְרָח ortus. r. זָרַח ortus fuit.
19 שָׁמַר custodivit. part. k. סַף limen. r. ספף. אֹהֶל tentorium. r. אָהַל. מָבוֹא aditus. r. בוא venire.
21 פֶּתַח m. janua. r. פָּתַח aperuit. אֹהֶל tentorium. מוֹעֵד m. tempus statutum. r. יָעַד condixit.
22 בָּרַר purificavit. it. elegit. part. pl. Paul. יָסַד fundavit. P. ordinavit. רֹאֶה videns, propheta. r. רָאָה vidit. אֱמוּנָה fides, fidelitas. r. אָמַן nutrivit. H. credidit.
23 מִשְׁמָר m. custodia, carcer. r. שָׁמַר custodivit.
24 רוּחַ spiritus, ventus. r. רָוַח. יָם m. mare. it. occidens. r. ימם. צָפוֹן f. septentrio, aquilo. r. צָפַן abscondit se. נֶגֶב auster, meridies. r. נגב
25 עֵת tempus. r. עָתַת. (26) הָיָה fuit. 3 pl. præt. K. לִשְׁכָּה cubiculum. r. לשך. אוֹצָר m thesaurus. r. אָצַר reposuit, thesaurum collegit.
27 סָבִיב circuitus. r. סָבַב circumivit. לוּן pernoctare. 3. m. pl. f. H. מִשְׁמֶרֶת f. custodia. r. שָׁמַר custodivit. מַפְתֵּחַ m. clavis. r. פָּתַח aperuit. בֹּקֶר mane, diluculum. r. בקר P. quæsivit.
28 כְּלִי vas. r. כָּלָה consumtus est. מִסְפָּר numerus. r. סָפַר numeravit. בוא venire. 3 pl. f. H. יָצָא exivit. H. eduxit. 3. m. f. H.
29 מָנָה numeravit. P. constituit part. Pual. קֹדֶשׁ sanctuarium. r. קָדַשׁ. סֹלֶת f. similago. r. סלת. יַיִן vinum. שֶׁמֶן oleum. r. שָׁמַן saginatus est. לְבֹנָה f. thus. r. לָבַן lateres formavit. בֶּשֶׂם m. aroma. r. בשם.
30 רֹקֵחַ ungentarius. מִרְקַחַת f. ungentum. r. רָקַח condivit. (31) מַעֲשֶׂה opus, factum. r. עָשָׂה. חֲבִתִּים craticulæ. r. חבת. (33) לֶחֶם panis. r. לָחַם comedit. מַעֲרֶכֶת dispositio. r. עָרַךְ ordinavit. כּוּן aptare. H. disposuit. שַׁבָּת sabbathum. r. שָׁבַת quievit.

Digitized by Google

33 שׁוֹר canere. *part. P.* רֹאשׁ caput, princeps. פָּטַר dimisit.
34 תּוֹלְדוֹת generationes. *r.* יָלַד genuit, peperit.
38 אַף etiam, quin etiam. נֶגֶד coram.

CAP. X.

1 לָחַם comedit. *it.* pugnavit. 3. *pl. præt. N.* נוּס fugere אִישׁ vir. נָפַל cecidit. חָלָל confossus est. הַר mons. *r.* הרר (2) דָּבַק adhæsit. *H.* persecutus est. 3. *pl. f. H.* אַחֲרֵי post. *r.* אָחַר moratus fuit. נכה *H.* הִכָּה percussit. (3) כָּבַד gravis fuit. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם. מָצָא invenit. יָרָה jaculatus est. *part. H.* קֶשֶׁת arcus. *r.* קשׁה. חוּל dolere. *al.* חָלַל perforatus fuit.
4 נָשָׂא tulit. כְּלִי vas. *r.* כָּלָה consumtus est. שָׁלַף eduxit, extraxit. חֶרֶב *m.* gladius. *r.* חָרַב exsiccatus est. דָּקַר transfodit. בּוֹא venire. עָרֵל præputiatus. *r.* עָרַל præputium abstulit. עלל *P.* operatus est. *it.* illusit. אָבָה voluit. יָרֵא timuit. מְאֹד valde. לָקַח sumsit.
5 רָאָה vidit. מוּת mori.
7 עֵמֶק *m.* vallis. *r.* עָמַק profundus fuit. עָזַב deseruit. עִיר urbs. *r.* עוּר evigilare. יָשַׁב habitavit.
8 מָחֳרָת *f.* cras. *r.* מחר. פָּשַׁט exuit, spoliavit. *inf. P.* חָלָל *m.* confossus. *r.* חָלַל.
9 רֹאשׁ caput. שָׁלַח misit. אֶרֶץ *c.* terra. *r.* ארץ. סָבִיב circumcirca. *r.* סָבַב circuivit. בשׂר *P.* nunciavit, evangelizavit. *inf. P.* עֲצַבִּים *m. pl.* idola. *r.* עָצַב doluit. עָם populus. *r.* עָמַם texit, abscondit.
10 שׂוּם ponere. 3. *pl. f. H.* גֻּלְגֹּלֶת *f.* cranium, caput. *r.* גָּלַל volvit. תָּקַע fixit, affixit.
11 שָׁמַע audivit. עָשָׂה fecit.
13 קוּם surgere. חַיִל robur. גּוּפָה *f.* corpus. *r.* גוף. בּוֹא venire. *H.* deduxit. קָבַר sepelivit. עֶצֶם os, ossis. *r.* עָצַם corroboratus est. תַּחַת sub. אֵלָה & אַלָּה *f.* quercus. *r.* אָלָה execratus est. צוּם jejunare. יוֹם dies. מַעַל prævaricatio. *r.* מָעַל prævaricatus est. דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר locutus est. שָׁמַר custodivit.

divit, servavit. שָׁאַל interrogavit. אוב *m.* pytho, dæmonium. *r.* אוב. דָּרַשׁ quæsivit.
14 מות mori. *H.* occidit. סָבַב circumivit. *H.* convertit. 3. *f. f. H.* מְלוּכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.

CAP. XI.

1 קָבַץ congregavit. 3. *pl. f. N.* אָמַר dixit. עֶצֶם os, ossis. *r.* עָצַם corroboratus fuit. בָּשָׂר caro. *r.* בשר *P.* annunciavit.
2 תְּמוֹל heri *r.* תמל. שִׁלְשׁוֹם nudius tertius. *r.* שלש. יָצָא exiit *part. H.* בּוֹא *part. H.* רָעָה pavit. עַם populus. נָגִיד antistes, dux. *r.* נגד.
3 זָקֵן *m.* senex. *r.* זָקֵן consenuit. כָּרַת excidit. בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה commedit, *it.* elegit. מָשַׁח unxit. דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר. יָד *c.* manus.
4 יָלַךְ ivit, abivit. יָשַׁב habitavit.
5 לָכַד cepit. מְצוּדָה *f.* munitio. *r.* מצד.
6 נכה *H.* הִכָּה percussit. *part. H.* רִאשׁוֹן prior, primus. ראש caput. שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂור principatum tenere. עָלָה ascendit.
7 קָרָא vocavit. עִיר urbs. *r.* עור evigilare.
8 בָּנָה ædificavit. 3. *f. k.* חָיָה vixit. *P.* restauravit. 3. *f. f. P.* שְׁאָר reliquus. *r.* שָׁאַר reliquus fuit.
9 גָּדַל magnus fuit vel factus est, crevit.
10 גִּבּוֹר *m.* potens. *r.* גָּבַר valuit. חָזַק invaluit. *P.* confirmavit. *part. Hitbp.* מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. *H.* regem constituit.
11 מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר numeravit. שָׁלִישׁ *m.* tribunus. *r.* שלש. עור evigilare. *P.* excitare. חֲנִית *f.* hasta. *r.* חָנָה castra posuit. חָלָל *m.* confossus. *r.* חָלַל. פַּעַם *c.* pulsus. *it.* vice. *r.* פעם. אֶחָד, אֶחָד *m.* אַחַת *f.* unus, a. *r.* אָחַד univit. (13) אָסַף congregavit. 3. *præt. N.* מִלְחָמָה *f.* bellum *r.* לָחַם comedit, pugnavit. חֶלְקָה *f.* pars. *r.* חָלַק distribuit. שָׂדֶה *m.* ager. *r.* שדה. מָלֵא plenus est. שְׂעוֹרָה *f.* hordeum. *r.* שָׂעַר horruit. עַם *m.* populus. *r.* עָמַם texit. נוס fugere. (14) יצב *H.* constituit. 3. *pl. f. Hitbp.*

Digitized by Google

Hithp. תָּוֶךְ *m.* medium. *r.* תוך. נצל *H.* הִצִּיל eripuit. 3. *pl. f. H.* נכה *H.* הִכָּה percuſſit. 3. *f. H.* ישע *H.* הוֹשִׁיעַ ſalvavit. תְּשׁוּעָה ſalus. *r.* ישע *H.* ſalvavit. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל.

15 יָרַד deſcendit. צוּר *m.* rupes, petra. *r.* צוּר obſidere. מְעָרָה *f.* ſpelunca. *r.* עָרָה nudatus fuit. מַחֲנֶה caſtra. *r.* חָנָה caſtra poſuit. עֵמֶק *m.* vallis. *r.* עָמַק profundus fuit.

16 מַצִּיב *m.* ſtatua, ſtatio. *r.* נצב.

17 אוה *P.* concupivit. 3. *ſ. f. Hithp.* שקה *H.* potavit, bibendum dedit. 3. *f. H.* מַיִם aquæ. באר & בּוֹר *m.* fovea. *r.* באר. שַׁעַר *m.* porta. *r.* שָׁעַר æſtimavit.

18 בָּקַע ſcidit, diſrupit. שָׁאַב hauſit. שָׁתָה bibit. נָסַךְ libavit. 3. *ſ. f. P.* (19) חָלִילָה abiit. עָשָׂה fecit. דָּם *m.* ſanguis. אֱנוֹשׁ *m.* vir. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. נֶפֶשׁ *c.* anima. *r.* נפש. (21) נִכְבָּד *m.* glorioſus, celebris. *r.* כָּבֵד gravis fuit. (22) רַב multus, magnus. *r.* רָבַב. פֹּעַל *m.* opus. *r.* פָּעַל operatus eſt. אֲרִיאֵל leo Dei. *r.* אָרָה decerpſit. אֲרִי leo. אֵל Deus. שֶׁלֶג *m.* nix. *r.* שלג. (23) מִצְרִי *m.* Ægyptius. *r.* מצר. מִדָּה *f.* menſura. *r.* מָדַד menſuratus eſt. אַמָּה *f.* cubitus, ulna. *r.* אמם. מָנוֹר *m.* jugum textorium. *r.* מנר. אָרַג texuit. *part. pl. k.* יָרַד deſcendit. שֵׁבֶט virga, baculus. *r.* שבט. גָּזַל eripuit. הָרַג occidit.

25 מִשְׁמַעַת *f.* obedientia. *r.* שָׁמַע audivit.

26 חַיִל robur, copiæ.

32 נַחַל *m.* torrens, fluvius. *r.* נָחַל poſſedit.

CAP. XII.

1 בּוֹא venire. עוֹד adhuc. עָצַר clauſit. גִּבּוֹר *m.* potens. *r.* גָּבַר valuit. עָזַר juvit. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם pugnavit. (2) נוֹשֵׁק *m.* armatus. *r.* נָשַׁק oſculatus eſt. קֶשֶׁת arcus. *r.* קשה. ימן *H.* dextram petiit. שמל *H.* ſiniſtram petiit. אֶבֶן *m.* lapis. *r.* אבן. חֵץ *m.* ſagitta. *r.* חָצַץ dimidiavit, excidit. אָח frater. *r.* אחה.

ראש

ראש caput. בֵּן filius. *r.* בָּנָה exstruxit.

בדל *H.* הִבְדִּיל separavit. 3. *pl. præt. N.* מְצָד *m.* arx, munitio. *r.* מצד. מִדְבָּר *m.* desertum. *r.* דָּבַר locutus est. חַיִל robur. אֱנוֹשׁ *m.* vir. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. צָבָא *m.* ministerium, exercitus. *r.* צָבָא militavit. עָרַךְ disposuit. צִנָּה *f.* scutum. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן. פָּנִים *m. pl.* facies. *r.* פָּנָה aspexit. אַרְיֵה *m.* leo. *r.* אָרָה discerpsit. הַר *m.* mons. *r.* הרר. מָהַר dotavit. *P.* festinavit. *inf. P.* (14) קָטֹן parvus. *r.* קָטֹן parvum fuit. גָּדוֹל *m.* magnus. *r.* גָּדַל crevit.

15 עָבַר transivit. חֹדֶשׁ *m.* mensis. *r.* חָדַשׁ. רִאשׁוֹן primus. *r.* ראש. מָלֵא plenus fuit. *P.* opplevit, implevit. גְּדוֹת *f. pl.* ripæ. *r.* גדה. בָּרַח aufugit. 3. *pl. f. H.* עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit. מִזְרָח *m.* ortus. *r.* זָרַח ortus fuit. מַעֲרָב *m.* occasus. *r.* עָרַב miscuit. *it.* obtenebratus fuit. (17) יָצָא exivit. עָנָה respondit. שָׁלוֹם pax. *r.* שָׁלַם integer fuit. לֵבָב *m.* cor. *r.* לבב. יַחַד una, simul. *r.* יָחַד adunatus fuit. רָמָה jaculatus est. *P.* decepit. *inf. P.* צַר *m.* hostis. *r.* צוּר obsidere. חָמָס *m.* violentia. *r.* חָמַס vim fecit. כַּף *f.* vola, manus. *r.* כָּפַף incurvavit. רָאָה vidit. אָב *m.* pater. *r.* אָבָה voluit. יכח *H.* הוֹכִיחַ redarguit.

18 רוּחַ *c.* spiritus. *r.* רָוַח spiravit. לָבַשׁ induit. שָׁלִישׁ *m.* tribunus. *r.* שלש. קבל *P.* קִבֵּל accepit. נָתַן dedit. גְּדוּד turma. *r.* גָּדַד turmatim convenit.

19 נָפַל cecidit. עֵצָה *f.* consilium. *r.* יָעַץ consuluit. שָׁלַח dimisit. סְרָנִים *m. pl.* satrapæ. *r.* סרן.

20 יָלַךְ ivit. *inf. K.* נָפַל cecidit. (22) עֵת tempus. *r.* עָנָה. מַחֲנֶה castra. *r.* חָנָה castra metatus est.

23 מִסְפָּר *m.* numerus. *r.* סָפַר numeravit. חָלַץ exuit, expedivit. *part. Pah.* סָבַב circumivit. *H.* convertit. *inf. H.* מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. פֶּה *m.* os, oris.

27 נָגִיד dux. (28) נַעַר *m.* puer, adolescens. *r.* נָעַר excussit.

29 מַרְבִּית *f.* multitudo. *r.* רָבָה crevit. שָׁמַר custodivit, servavit. מִשְׁמֶרֶת *f.* observatio.

31 חֲצִי *m.* dimidium. *r.* חָצָה dimidiavit. מַטֶּה *c.* virga. *it.* tribus. *r.* נָטָה inclinavit. נָקַב perforavit. *N.* expressus fuit. שֵׁם nomen. *r.* שמה. מָלַךְ regnavit. *H.* re-

H. regem constituit. (32) יָדַע scivit. בִּינָה *f.* intelligentia. *r.* בּוּן intelligere. עָשׂוּ fecit.
33 עָרַךְ ordinavit.
38 מַעֲרָכָה *f.* acies. *r.* עָרַךְ ordinavit. שָׁלֵם *m.* integer. *r.* שָׁלֵם integer fuit. שְׁאֵרִית, שֵׁרִית *f.* residuum. *r.* שָׁאַר superfuit. אֶחָד unus. *r.* אָחַד adunatus fuit.
39 אָכַל comedit. שָׁתָה bibit. כּוּן aptare, parare. 3. *pl. præt. H.*
40 קָרַב appropinquavit. *part. pl. k.* בּוֹא venire. *H.* adduxit. *part. pl. H.* לֶחֶם *m.* panis. *r.* לָחַם comedit. חֲמוֹר *m.* asinus. *r.* חָמַר turbida fuit. *sc.* aqua. גָּמָל *m.* camelus. *r.* גָּמַל retribuit. פֶּרֶד *m.* mulus. *r.* פָּרַד separavit. בָּקָר *m.* bos. *r.* בִּקֵּר. מַאֲכָל *m.* cibus. *r.* אָכַל. קֶמַח *m.* farina. *r.* קמח. דְּבֵלָה *f.* palatha. *r.* דבל. צִמּוּקִים *m. pl.* uvæ passæ. *r.* צָמַק aruit. יַיִן *m.* vinum. שֶׁמֶן *m.* oleum. *r.* שָׁמֵן saginatus fuit. צֹאן *c.* grex, pecus. רֹב multitudo. *r.* רבב multus est, crevit. שִׂמְחָה *f.* lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus fuit.

CAP. XIII.

1 יָעַץ consuluit. *N.* consilium iniit. 3. *f. N.* שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂוּר principatum tenere. נָגִיד *m.* dux. *r.* נגד.
2 קָהָל *m.* congregatio. *r.* קָהַל congregavit. טוֹב bonum. *r.* טוּב bonum esse. פָּרַץ disrupit. 1. *pl. f. k.* שָׁלַח misit. 1. *pl. f. k.* אָח *m.* frater. *r.* אחה. שָׁאַר reliquus fuit. *part. N.* אֶרֶץ *c.* terra. *r.* ארץ. שְׁאָר *m.* sacerdos. *r.* כָּהַן. עִיר *f.* urbs. *r.* עוּר evigilare. מִגְרָשׁ expulsio, suburbium. *r.* גָּרַשׁ expulit. קָבַץ 3. *pl. f. N.* (3) סָבַב circumivit. *H.* circumduxit. אָרוֹן *c.* arca. *r.* ארן. דָּרַשׁ quæsivit. יוֹם dies.
4 עָשָׂה fecit. כֵּן ita. יָשַׁר rectum fuit. דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר locutus est. עַיִן *m.* fons. *it.* oculus. עַם *m.* populus. *r.* עָמַם texit. (5) בּוֹא venire. *H.* adduxit.
6 עָלָה ascendit. יָשַׁב sedit. קָרָא vocavit, invocavit. שֵׁם nomen. *r.* שמה. (7) רָכַב equitavit. *H.* vehi fecit. 3 *pl. f. H.* עֲגָלָה *f.* plaustrum. *r.* עגל. חָדָשׁ *m.* novus. *r.* חָדַשׁ innovavit. נָהַג duxit.

שחק

Digitized by Google

שָׂחַק lusit, risit. *part. P.* עֹז robur. *r.* עָזַז corroboravit.
שִׁיר canticum. *r.* שִׁיר canere. כִּנּוֹר *m.* cithara. *r.*
כנר. נֵבֶל *m.* uter. *it.* nablium. *r.* נָבַל cecidit. תֹּף *m.*
tympanum *r.* תָּפַף pulsavit, tympanizavit. מְצִלּוֹת
f. pl. מְצִלְתַּיִם *dual.* tintinnabula. *r.* צָלַל obumbratus.
fuit. *it.* tinnivit. חֲצֹצְרָה *f.* tuba. *r.* חצר.
גֹּרֶן *f.* area. *r.* גרן. יָד *c.* manus. אָחַז prehendit. שָׁמַט
intermisit. בָּקָר *m.* bos. *r.* בָּקַר quæsivit. חָרָה ex-
arsit ira. אַף *m.* nasus. *it* furor. *r.* אָנַף iratus fuit.
נכה *H.* הִכָּה percussit. מוּת mori. פָּנִים *m. pl.* fa-
cies. *r.* פָּנָה aspexit. (11) פֶּרֶץ *m.* divisio. *r.* פָּרַץ
disrupit. מָקוֹם *c.* locus. *r.* קוּם surgere.
יָרֵא timuit. אָמַר dixit. הֵיךְ & אֵיךְ quomodo?
סוּר recedere. 3. *præt. H.* נָטָה inclinavit, declinavit. 3. *f.*
f. H. בַּיִת domus. (14) יָשַׁב sedit, mansit. חֹדֶשׁ
m. mensis. *r.* חָדַשׁ innovavit. בָּרַךְ benedixit. 3.
f. f. P.

CAP. XIV.

שָׁלַח misit. מֶלֶךְ rex. *r.* מָלַךְ. מַלְאָךְ *m.* legatus, nun-
cius. *r.* לאך. עֵץ *m.* lignum. אֶרֶז *m.* cedrus. *r.* ארז.
חָרָשׁ artifex. *r.* חָרַשׁ aravit. *it.* fabricavit. קִיר *m.*
murus, paries. בָּנָה ædificavit. (2) יָדַע cogno-
vit. כּוּן aptare. *H.* firmare. נָשָׂא tulit. *part. fœm.*
N. מַעְלָה desuper. *r.* עָלָה ascendit. מַלְכוּת *f.* re-
gnum. *r.* מָלַךְ. עַם populus. *r.* עָמַם texit.
3 לָקַח accepit. נָשִׁים uxores. *r.* נָשָׁה oblitus fuit, mu-
tuavit. יָלַד genuit. 3. *f. H.* עוֹד adhuc. בֵּן filius.
בַּת filia. *r.* בָּנָה ædificavit.
4 שֵׁם nomen. *r.* שמה. יָלַד *part. Pah.*
8 שָׁמַע audivit. מָשַׁח unxit. 3. *præt. N.* עָלָה ascendit.
בִּקֵּשׁ quæsivit. *inf. P.* יָצָא egressus fuit. פָּנִים *m. pl.*
facies. *r.* פָּנָה aspexit. (9) בּוֹא venire. פָּשַׁט
diffudit. עֵמֶק *m.* vallis. *r.* עָמַק profundus fuit.
10 שָׁאַל interrogavit. נָתַן dedit.
11 נכה *H.* percussit. פָּרַץ rupit. פֶּרֶץ ruptum. אוֹיֵב *m.*
inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est. מַיִם aquæ. *r.* מאה.

קרא

11 קָרָא vocavit. מָקוֹם locus. עַל־כֵּן propterea.
12 עָזַב reliquit. שָׂרַף combuſſit. 3. *pl.f. N.* אֵשׁ *c.* ignis. *r.* אשש. (13) יָסַף addidit. 3. *f. H.*
14 סָבַב circumdedit. *imp. H.* מוּל & מֹל contra, e regione. *r.* מול circumcidere. בָּכָא *m.* morus.
15 קוֹל *m.* vox, ſonitus. *r.* קול. צַעַר *m.* & צְעָדָה *f.* inceſſus. *r.* צָעַד greſſus eſt. ראשׁ caput. מִלְחָמָה *f.* prælium. *r.* לָחַם comedit. *it.* pugnavit. מַחֲנֶה *f.* caſtra. *r.* חָנָה caſtra poſuit. (16) עָשָׂה fecit. 3.*f.k.* צִוָּה præcepit. הִכָּה 3.*f. H.*
17 אֶרֶץ terra. *r.* ארץ. פַּחַד *m.* pavor. *r.* פָּחַד expavit.

CAP. XV.

1 עָשָׂה fecit. בַּיִת domus. עִיר *f.* civitas. *r.* עור evigilare. כּוּן aptare, præparare. 3. *f.H.* מָקוֹם locus. *r.* קוּם ſurgere. אָרוֹן arca. *r.* ארן. נָטָה tetendit, extendit, inclinavit. 3.*f k.* W. r. 33. n. 131. אֹהֶל tentorium. *r.* אָהַל. (2) נָשָׂא tulit. *inf k.* בָּחַר elegit. שָׁרֵת miniſtravit. *inf. P.* עוֹלָם ſeculum.
3 קָהַל congregavit. 3 *f.f.H.* עָלָה ſcandit, aſcendit. *inf. k.*
4 אָסַף collegit. 3. *f. f. k.*
5 שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂור. אַח frater.
11 קָרָא vocavit. כֹּהֵן ſacerdos. *r.* כהן.
13 רִאשׁוֹן *m.* primus. *r.* ראשׁ. פָּרַץ rupit, erupit. דָּרַשׁ quæſivit. 1. *pl. præt. k.* מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit.
15 צִוָּה præcepit. דָּבָר verbum. כָּתֵף humerus. *r.* כתף מוֹטָה jugum. *pl.* vectes. *r.* מוט moveri.
16 עָמַד ſtetit, conſtitit. *inf. H.* שׁוּר canere. *part. P.* כְּלִי vas. *r.* כָּלָה conſumtus eſt. שִׁיר canticum נֶבֶל nablium. *r.* נָבַל cecidit. *it.* ſtulte egit. כִּנּוֹר *m* cithara. *r.* כנר. מְצִלּוֹת *pl.* מְצִלְתַּיִם *dual.* cymbala. *r.* צָלַל obumbratus fuit. *it.* tinnivit. שָׁמַע audivit. *part. H.* הַר mons, altum. *r.* הרר. קוֹל *m.* ſonus, vox. *r.* קול. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus fuit.
18 מִשְׁנֶה duplicitas. *it.* vicarius, ſecundus. *r.* שָׁנָה iteravit. שׁוֹעֵר *m.* janitor. *r.* שָׁעַר æſtimavit.

Digitized by Google

בְּחשֶׁ c. æs. r. נָחַשׁ auguratus eſt.
עֲלָמוֹ instrumentum muſicum. *al* diſcantus *vocis acutæ quaſi virginum.* (21) שְׁמִינִית octava. נִצַּח vicit, præfuit. (22) שׂוּר principem agere. מַשָּׂא onus, prophetia, elevatio. *r.* נָשָׂא tulit. יָסַר caſtigavit, erudivit. בּין intelligere. *H.* erudivit. *part. H.*
חצצ *H.* buccinavit. *part. H.* חֲצֹצְרָה tuba.
זָקֵ ſenior. בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה comedit, elegit.
עָזַ juvit. זָבַח mactavit. 3. *f. k.* פַּר *m.* juvencus. *r.* פרר. אַיִל *m.* aries. *r.* איל.
מְכֻרְבָּ amictus *part. Pyh. r.* כרבל. מְעִיל *m.* pallium. *r.* מָעַל prævaricatus eſt. בּוּץ byſſus. אֵפוֹד humerale. *r.* אָפַד amicivit. בַּד linum. *r.* בָּדַד ſolitarius fuit.
תְּרוּעָ *f.* clangor. *r.* רוּעַ malum eſſe. *H.* vociferatus eſt. שׁוֹפָר buccina. (29) שקף *N.* proſpexit. 3. *fœm. præt. N.* בְּעַד per. חַלּוֹן *m.* feneſtra. *r.* חָלַל perforatus eſt. רָקַד ſaltavit. *part. P.* שָׂחַק luſit. *part. P.* בָּזָה ſprevit. 3. *f. k.*

CAP. XVI.

בּוֹא venire. *H.* adduxit. 3. *pl. f. H.* אָרוֹן arca. *r.* ארן. יצג *H.* הִצִּיג conſtituit. 3. *pl. f. H.* תָּוֶךְ *m.* medium. *r.* תוך. אֹהֶל *m.* tentorium. *r.* אָהַל tentoria fixit. נָטָה inclinavit, tetendit. קָרַב appropinquavit. 3. *pl. f. H.* עֹלָה *f.* holocauſtum, aſcenſus. *r.* עָלָה aſcendit. שֶׁלֶם ſacrificium, pacificum. *r.* שָׁלַם integer, perfectus fuit. פָּנִים *m. pl.* facies. *r.* פָּנָה aſpexit. אֱלוֹהַּ *m.* Deus. *r.* אלה.
כָּלָה abſolutus fuit. *P.* complevit. 3. *f. P.* בָּרַךְ benedixit. עַם *m.* populus. *r.* עָמַם texit.
חָלַק diviſit. 3. *f. f. P.* אִישׁ *m.* vir. אִשָּׁה *f.* mulier. כִּכָּר *m.* fruſtum, placenta. *r.* ככר. לֶחֶם *m.* panis. *r.* לָחַם comedit. אֶשְׁפָּר fruſtum, portio pulchra. *r.* שָׁפַר pulchrum fuit. אֲשִׁישָׁה *f.* lagena. *r.* אשש.
נָתַן dedit. שֵׁרֵת miniſtravit. *part. P.* זָכַר recordatus fuit. *inf. H.* יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. *inf. H.* הָלַל inſa-

inſanivit. *P.* laudavit. *inf. P.* (5) ראשׁ caput.
מִשְׁנֶה duplum, ſecundus. *r.* שָׁנָה iteravit. כְּלִי vas.
r. כלה conſumtus eſt. נֶבֶל *m.* nablium. *r.* נָבַל ce-
cidit. כִּנּוֹר cithara. *r.* כנר. מְצִלְּתַּיִם מְצִלּוֹת *f. pl.*
dual. tintinnabula. *r.* צָלַל obumbratus eſt. *it.* tinni-
vit. שָׁמַע audivit. *part. H.*
6 כֹּהֵן ſacerdos. *r.* כהן. חֲצֹצְרָה *f.* tuba. תָּמִיד jugiter.
r. תמר. אָרוֹן arca. בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה elegit.
7 יוֹם dies. אָח *m.* frater. *r.* אחה.
8 יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. קָרָא vocavit, invocavit.
שֵׁם nomen. יָדַע ſcivit. *H.* notum fecit. עֲלִילָה *f.*
actio. *r.* עלל *P.* fecit.
9 שִׁיר canere *imp. H.* זָמַר putavit, præſcidit. *P.* pſallit.
imp. P. שׂוּחַ meditari, loqui. *imp. H.* פלא *N.* mi-
rus fuit. *part. N.* נִפְלָאוֹת mirabilia.
10 קֹדֶשׁ *m.* ſanctitas. *r.* קָדַשׁ ſanctus fuit שָׂמַח lætatus
fuit. לֵב cor. *r.* לבב. בִּקֵּשׁ quæſivit. *part. pl. P.*
11 דָּרַשׁ quæſivit. עֹז *m.* robur. *r.* עָזַז roboratus fuit.
12 זָכַר recordatus fuit. עָשָׂה fecit. מוֹפֵת *m.* prodigium.
r. יפת. מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. פֶּה
m. os, oris. (13) זֶרַע *m.* ſemen. *r.* זָרַע ſe-
minavit. עֶבֶד *m.* ſervus. *r.* עָבַד ſervivit. בָּחִיר *m.*
electus. *r.* בָּחַר elegit. (14) אֶרֶץ terra. *r.* ארץ.
15 עוֹלָם *m.* ſeculum. *r.* עלם. *N.* דָּבָר *m.* verbum. *r.* דָּבַר lo-
cutus fuit. צִוָּה præcepit. דּוֹר *m.* generatio. *r.* דּוּר
& דּוֹר habitare. (16) כָּרַת excidit, pepigit.
שְׁבוּעָה juramentum. (17) עָמַד ſtetit.
18 נָתַן dedit. חֶבֶל funis. נַחֲלָה poſſeſſio.
19 מְתִים homines. גּוּר peregrinari.
20 הָלַךְ ambulavit. (21) ינח repoſuit, permiſit.
עָשַׁק oppreſſit. יכח *H.* redarguit.
22 נָגַע tetigit. רוּעַ malum eſſe.
23 בִּשֵּׂר evangelizavit. יְשׁוּעָה *f.* ſalus. *r.* ישע *H.* ſalva-
vit. (24) סִפֵּר numeravit. *P.* narravit. כָּבוֹד
m. gloria. *r.* כָּבַד.
25 גָּדוֹל *m.* magnus. *r.* גָּדַל crevit. הָלַל inſanivit. *P.* lau-
davit. *part. Pyb.* מְאֹד valde. יָרֵא timuit. *N.* ter-
ribilis eſt, *part. N.*

אלילים

אֱלִילִים *m. pl.* idola. *r.* אלל. שָׁמַיִם *m. dual.* cœli.
הוֹד *m.* decus, gloria. *r.* הוד. הָדָר *m.* honor, ornatus. *r.*
הָדַר honoravit. חֶדְוָה *f.* lætitia. *r.* חָדָה lætatus
fuit. (28) יָהַב *contr.* dedit. *imp. K.* מִשְׁפָּחָה *f.*
familia. (29) מִנְחָה munus. *r.* מנח. שָׁחָה in-
curvavit. (30) חול parturire, timere. כּוּן apta-
re. *H.* firmare. תֵּבֵל *m.* orbis. *r.* תבל. מוט moveri.
שָׂמַח lætatus est. גִּיל exultare. *3. f. fœm. f. H.*
‹ רָעַם tonuit, intonuit. יָם mare. *r.* ימם. מְלוֹא *m.*
plenitudo. *r.* מָלֵא plenus fuit. עָלַץ exultavit.
שָׂדֶה *m.* ager. *r.* שדה.
3 אָז tunc. רָנַן cecinit. עֵץ *m.* lignum. יַעַר *m.* sylva.
r. יער. שָׁפַט judicavit.
4 יָדָה jecit. *H.* confessus est. *2. pl. imp. H.* טוֹב *m.* bonus.
r. טוב bonum esse. חֶסֶד benigitas, bonitas, miscricor-
dia. *r.* חסד. (35) יֶשַׁע salus. *r.* ישע *H.* servavit.
קָבַץ collegit. *2. imp. P.* נצל *H.* eripuit. *imp. H.*
גּוֹי gens שָׁבַח laudavit. *imp. Hithp.* תְּהִלָּה *f.* laus.
r הָלַל insanivit. *P.* laudavit.
6 בָּרַךְ benedixit. *part. Paul.* (37) עָזַב reliquit.
שָׁרַת ministravit. (38) שׁוֹעֵר *m.* janitor. *r.* שָׁעַר
æstimavit. (39) מִשְׁכָּן tabernaculum. *r.* שָׁכַן ha-
bitavit. בָּמָה excelsum. *r.* בום.
0 מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח sacrificavit. בֹּקֶר *m.* mane. *r.* בָּקַר.
עֶרֶב *m.* vespera. *r.* עָרַב miscuit. *it.* obtenebratus est.
כָּתַב scripsit. *part. Pah.* תּוֹרָה *f.* lex. *r.* יָרָה jecit.
H. docuit. (41) שְׁאָר *m.* reliquus, residuum. *r.*
שָׁאַר reliquus fuit. בָּרַר elegit. *part. pl. Pah.*
נָקַב expressit. *3. præt. P.* יָרָה jecit. *H.* הוֹדָה con-
fessus est. *inf. H.* (43) אִישׁ vir. סָבַב circumi-
vit. *H.* reversus est. *3. f. N.*

CAP. XVII.

1 יָשַׁב habitavit. בַּיִת domus. נָבִיא *m.* propheta. *r.* נָבָא.
אֶרֶז *m.* cedrus. *r.* ארז. אָרוֹן *m.* arca. *r.* ארן.
בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה elegit. תַּחַת sub. יְרִיעָה *f.*
auleum. *r.* יָרַע malus fuit, displicuit.

לבב

2 לֵבָב & לֵב *m.* cor. *r.* לבב. עָשָׂה fecit.
3 הָיָה fuit. לַיִל nox. דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר locutus fuit. (4) יֵלֵךְ ivit. *imp. k.* עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד servivit. בָּנָה ædificavit. יָשַׁב *inf. k.*
5 עָלָה ascendit. 1. *præt. H.* יוֹם dies. אֹהֶל *m.* tentorium. *r.* אָהַל tentoria fixit. מִשְׁכָּן *m.* habitaculum. *r.* שָׁכַן habitavit.
6 הָלַךְ ambulavit. 1. *præt. Hithp.* אַחַד *m.* unus. שֹׁפֵט *m.* judex. *r.* שָׁפַט judicavit. צִוָּה præcepit. רָעָה pavit. עַם *m.* populus. *r.* עָמַם texit.
7 עַתָּה nunc. צָבָא *m.* exercitus. *r.* צָבָא militavit. לָקַח sumsit. נָוֶה *m.* habitaculum. *it.* caula. *r.* נָוָה inhabitavit. אַחַר & אַחֲרֵי post. *r.* אָחַר moratus est. צאן *c.* pecus. נָגִיד *m.* dux. *r.* נגר *H.* indicavit.
8 כָּרַת cecidit. 1. *f. H.* אויב *m.* inimicus. *r.* אָיַב odit. פָּנִים facies. *r.* פָּנָה aspexit. שֵׁם nomen. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל *f.* magnus fuit, crevit.
9 שׂוּם ponere. 1. *præt. k* W. r. 36. m. I. p. 146. מָקוֹם locus. *r.* קוּם. נָטַע plantavit. 1. *præt. k.* שָׁכַן habitavit. רָגַז contremuit, commotus fuit 3. *f. k.* יָסַף addidit. עַוְלָה *f.* iniquitas. *r.* עָוַל. בָּלָה inveteratus est. *P.* attrivit. *inf. P.* ראשון primus. *r.* ראש.
10 כנע *H.* הִכְנִיעַ humiliavit. נגר *H.* הִגִּיד annunciavit. 1. *f. H.* (11) מָלֵא plenus fuit. יָלַךְ *inf. k.* אָב *m.* pater. *r.* אָבָה voluit. קוּם surgere. *H.* excitavit. זֶרַע *m.* semen. *r.* זָרַע seminavit. כּוּן aptare. *H.* firmare. 1. *præt. H.* & sq. 1. *præt. Piel.* מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. כִּסֵּא *m.* solium. *r.* כסא. עולם *m.* seculum. *r.* עלם. (13) סוּר recedere. *H.* removere. 1. *f. f. H.* & 1. *præt. H.* (14) עָמַד stetit. נָכוֹן *m.* firmus. *r.* כּוּן aptare. *N.* firmatus est.
15 חָזוֹן *m.* visio. *r.* חָזָה vidit. (16) בוא venire. *H.* adduxit. 3. *f. k.* & 2. *f. præt. H.* עַד־הֲלֹם huc usque.
17 קָטֹן parvum fuit. עַיִן fons, oculus. דִּבֵּר locutus est. 2. *f. f. P.* רָחוֹק *m.* longinquus *r.* רָחַק procul abfuit. רָאָה vidit. תּוֹר *m* ordo, dispositio. *r.* תּוּר explorare. אָדָם *m.* homo. *r.* אָדַם nituit, rubuit. מַעֲלָה *f.* ascensus, excellentia. *r.* עָלָה ascendit.

18 כָּבוֹד *m.* gloria. *r.* כָּבַד. יָדַע novit.
19 בַּעֲבוּר propter. *r.* עָבַר transivit. גְּדוּלָּה & גְּדֻלָּה *f.*
magnitudo. *r.* גָּדַל. יָדַע *inf. H.*
20 אֹזֶן *c.* auris. *r.* אָזַן attendit. (21) גּוֹי gens.
אֶחָד unus. *r.* אָחַד. אֶרֶץ terra. *r.* ארץ. פָּדָה re-
demit. יָרֵא timuit. *part. fœm. N.* גָּרַשׁ expulit. *inf. P.*
23 אָמַן nutrivit. *N.* stabilitus fuit. *H.* credidit. 3. *f. f. N.*
25 גָּלָה revelavit. מָצָא invenit. פָּלַל judicavit. *Hithp.*
oravit. *inf. Hithp.* (27) יאל *H.* הוֹאִיל voluit.
בָּרַךְ genu flexit, benedixit.

CAP. XVIII.

1 הָיָה fuit. אַחֲרֵי post. *r.* אָחַר distulit. נכה *H.*
הִכָּה percussit 3. *f. f. H.* כנע *H.* הִכְנִיעַ humiliavit.
3. *f. f. H.* לָקַח tulit, sumsit. בַּת *f.* filia. *r.* בָּנָה ædi-
ficavit. יָד *c.* manus.
2 עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד servivit. נָשָׂא tulit. מִנְחָה *f.*
munus. *r.* מנח *al.* נָחָה.
3 מֶלֶךְ *m.* rex. *r.* מָלַךְ regnavit. יָלַךְ ivit. *inf. k.* יצב *H.*
הִצִּיב statuit. נָהָר *m.* flumen. *r.* נָהַר confluxit.
4 לָכַד cepit. רֶכֶב *m.* currus. *r.* רָכַב equitavit. פָּרָשׁ *m.*
eques. *r.* פָּרַשׁ exposuit. אִישׁ vir. רַגְלִי *m.* pedes.
r. רָגַל detraxit. *P.* exploravit. עָקַר eradicavit. *P.*
enervavit. 3. *f. f. P.* יתר *H.* הוֹתִיר residuum fecit.
3. *sing. fut. H.* (5) בּוֹא venire. עָזַר juvit.
6 שׂוּם ponere. 3. *f. H.* ישׁע *H.* הוֹשִׁיעַ servavit. הָלַךְ ivit,
ambulavit. (7) שְׁלָטִים *m. pl.* umbones, scuta. *r.*
שָׁלַט dominatus est. זָהָב *m.* aurum. *r.* זהב. בּוֹא ve-
nire. *H.* adduxit. 3. *f. f. H.*
8 עִיר *f.* urbs. *r.* עוּר evigilare. נְחֹשֶׁת *f.* æs. *r.* נָחַשׁ.
רַב multus. *r.* רָבַב crevit. מְאֹד valde. יָם *m.* ma-
re. *r.* ימם. עַמּוּד *m.* columna. *r.* עָמַד stetit. כְּלִי *m.*
vas. *r.* כָּלָה consumtus est. (9) שָׁמַע audivit.
חַיִל *m.* robur, exercitus. (10) שָׁלַח misit. בֵּן fi-
lius. *r.* בָּנָה. שָׁאַל rogavit, postulavit. שָׁלוֹם *m.*
pax. *r.* שָׁלַם integer fuit. לָחַם comedit. *it.* pugna-
vit. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם. כֶּסֶף *m.* argentum.

 r. כסף

r. כָּסַף appetivit. (11) קָדַשׁ sanctus fuit.
12 גֵּיא *m.* vallis. מֶלַח *m.* sal. *r.* מָלַח salivit.
13 נְצִיב *m.* statio. *it.* stationarius. *r.* נצב.
14 מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. צְדָקָה *f.* justitia. *r.* צָדַק justus fuit.
15 צָבָא *m.* exercitus. *r.* צָבָא militavit. זָכַר recordatus fuit. *part. H.*
16 כֹּהֵן *m.* sacerdos. *r.* כהן *P.* sacerdotem egit.
17 רִאשׁוֹן *m.* primus. *r.* ראש.

CAP. XIX.

1 מות mori. בֵּן *m.* filius. *r.* בָּנָה ædificavit. מָלַךְ regnavit. תַּחַת sub, pro.
2 אָמַר dixit. עָשָׂה fecit. חֶסֶד *m.* misericordia. *r.* חסד. אָב *m.* pater. אָבָה voluit. שָׁלַח misit. מַלְאָךְ *m.* nuncius. *r.* לאך. נִחַם *N.* consolatus est. בוא venire. עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד servivit. אֶרֶץ terra. *r.* ארץ.
3 שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂור principatum tenere. כָּבַד gravis fuit. *P.* honoravit. *part. P.* עַיִן oculus. בַּעֲבוּר propterea. *r.* עָבַר transivit. חָקַר investigavit. הָפַךְ subvertit. רָגַל obtrectavit. *P.* exploravit. *inf. P.*
4 גָּלַח abrasit. 3 *f. f. P.* כָּרַת præscidit. מַד *m.* mensura. *it.* vestis. *r.* מָדַד mensus est. חֵצִי & חֲצִי *m.* dimidium. *r.* חָצָה dimidiavit. מִפְשָׂעָה *f.* gradatio, *proprie* coxendix, nates. *r.* פָּשַׂע ingressus est.
5 נגד *H.* הִגִּיד annunciavit. אֱנוֹשׁ *m.* vir. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. קְרָאת *f.* occursus. *r.* קָרָה obvenit, occurrit. כלם *N.* נִכְלַם ignominia affectus est. יָשַׁב sedit, mansit. 2. *imp. K.* צָמַח germinavit. 3. *f. f. P.* זָקָן *m.* barba. *r.* זָקֵן senuit. שׁוּב reverti.
6 רָאָה vidit. בָּאַשׁ putruit. 3. *pl. f. Hithp.* כִּכָּר *m.* frustum, talentum. *r.* ככר. כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. שָׂכַר mercede conduxit. רֶכֶב *m.* currus. פָּרָשׁ eques. *r.* פָּרַשׁ exposuit. (7) מֶלֶךְ *m.* rex. *r.* מָלַךְ. עַם *m.* populus. *r.* עָמַם texit. חָנָה castra metatus est 3. *pl. f. K.* פָּנִים *m. pl.* facies. *r.* פָּנָה aspexit. אָסַף col-

Digitized by Google

collegit. 3.pl.præt.N. עִיר f. urbs. r. עוּר evigilare.
מִלְחָמָה f. bellum. r. לָחַם comedit. it. pugnavit.
8 שָׁמַע audivit. צָבָא m. ministerium, exercitus. r. צָבָא
militavit. גִּבּוֹר m. fortis. r. גָּבַר valuit.
9 יָצָא exivit. עָרַךְ ordinavit, disposuit. פֶּתַח m. ostium.
r. פָּתַח aperuit. לְבַד seorsim. r. בָּדַד solitarius fuit.
שָׂדֶה m. ager. r. שדה.
10 אָחוֹר retro, retrorsum. r. אָחַר moratus est. בָּחַר elegit.
3. sing. f. H. & part. Pah.
11 יֶתֶר m. residuum. r. יתר H. reliquit. נָתַן dedit. אָח m.
frater. r. אחה. (12) חָזַק invaluit. P. firmavit.
יְשׁוּעָה & תְּשׁוּעָה f. salus. r. ישע H. salvavit.
13 טוֹב bonus. r. טוב bonum esse. עַיִן oculus.
14 נָגַשׁ appropinquavit. 3.f.f.k. נוס fugere.
16 נָגַף percussit. 3.pl.præt. N. עֵבֶר m. transitus. it. trans.
r. עָבַר transivit. נָהָר m. fluvius. r. נָהַר confluxit.
17 נגד H. הִגִּיד annunciavit. 3.f. Hoph. לָחַם 3.pl f. N.
18 הָרַג occidit. מות mori H. interfecit. 3.præt. H.
19 שָׁלַם integer fuit. it. pacem habuit. 3.f. H. אָבָה voluit.

CAP. XX.

1 הָיָה fuit. עֵת tempus. r. עָתַת. תְּשׁוּבָה f. reversio. r.
שׁוּב reverti. שָׁנָה f. annus. r. שָׁנָה iteravit. יָצָא e-
gressus fuit. inf. k. מֶלֶךְ rex. r. מָלַךְ regnavit.
נָהַג duxit. חַיִל m. robur. r. חיל. צָבָא m. militia.
r. צָבָא ministravit, militavit. שִׁחֵת perdidit. אֶרֶץ
terra. r. ארץ. בֵּן m. filius. r. בָּנָה exstruxit. בוא
venire. צוּר obsidere. יָשַׁב sedit, mansit. נכה H.
הִכָּה percussit. 3.f.f. H. הָרַס subvertit, destruxit.
2 לָקַח sumsit, tulit. עֲטָרָה f. corona. r. עָטַר circumcin-
xit. ראשׁ caput. מָצָא invenit. מִשְׁקָל m. pondus.
r. שָׁקַל ponderavit. כִּכָּר m. planicies, orbis. it. talen-
tum. r. ככר. זָהָב m. aurum. r. זהב. אֶבֶן f lapis. r. אבן.
יָקָר m. pretiosus. r. יָקַר pretiosus fuit. שָׁלָל m. præ-
da, spolium. r. שָׁלַל prædavit. עִיר urbs. r. עור
evigilare. הַרְבֵּה multum. מְאֹד valde,

3 עַם *m.* populus. *r.* עָמַם texit. נָשַׂר *chald.* *H.* serravit, dissecuit. 3. *f. f.* *H.* v. W. r. 38. מְגֵרָה *f.* serra. *r.* גָּרַר traxit, serravit. חֲרִיצִים *m. pl.* tribulæ. *r.* חָרַץ movit, decidit. בַּרְזֶל *m.* ferrum. עָשָׂה fecit.

4 עָמַד stetit. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם comedit. *it.* pugnavit. יָלִיד *m.* natus. *r.* יָלַד genuit. רָפָה & רָפָא *m.* superbus, impius, gigas. *r.* רָפָה remisit, debilis fuit. כנע *H.* הִכְנִיעַ humiliavit.

5 עֵץ lignum. חֲנִית *f.* hasta. *r.* חָנָה castra posuit. מָנוֹר *m.* jugum textorium. *r.* מנר. ארג textor. *part. k.* *r.* אָרַג texuit.

6 מִדָּה *f.* mensura. *r.* מָדַד dimensus est. אֶצְבַּע *f.* digitus. *r.* צָבַע tinxit. יָלַד genuit. 3. *præt.* *N.*

7 חָרַף exprobravit. 3. *f. f.* *P.* הִכָּה percussit. 3. *f.* *H.*

8 נָפַל cecidit. יָד *c.* manus. *r.* יָדָה jecit. עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד servivit.

CAP. XXI.

1 עָמַד stetit. שָׂטָן *m.* adversarius, Satan. *r.* שָׂטַן odit. סות *H.* incitare. מָנָה numeravit. *inf. k.*

2 אָמַר dixit. שַׂר princeps. *r.* שׂור principatum tenere. עַם *m.* populus. *r.* עָמַם texit. הָלַךְ ivit. סָפַר numeravit. בוא venire. *H.* adduxit. 2. *pl.* *imp.* *H.* יָדַע scivit. 1. *f. f. k.* מִסְפָּר *m.* numerus. *r.* סָפַר.

3 יָסַף addidit. פַּעַם *c.* ictus. *pl.* vices. *r.* פעם *P.* agitare. אָדוֹן *m.* dominus. *r.* אדן. כֹּל omnis. *r.* כָּלַל perfecit. עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד servivit. בִּקֵּשׁ quæsivit. 3. *f. f.* *P.* אַשְׁמָה *f.* delictum. *r.* אָשַׁם reus fuit. דָּבָר *m.* verbum. *r.* דָּבַר locutus fuit. חָזַק invaluit, prævaluit. יָצָא egressus est. הָלַךְ ivit, ambulavit. 3. *sing. f.* *Hithp.*

5 נָתַן dedit. מִפְקָד *m.* præfectura, census. *r.* פָּקַד invisit. איש vir. שָׁלַף eduxit. חֶרֶב *m.* gladius. *r.* חָרַב exsiccatus fuit. (6) פָּקַד visitavit. *it.* recensuit. תָּוֶךְ *m.* medium. תעב *N.* נִתְעַב abominabilis fuit.

8 יָרַע malus fuit, displicuit. עַיִן fons. *it.* oculus. נכה *H.* הִכָּה percussit.

8 חָטָא peccavit. מְאֹד valde. עָשָׂה fecit. עָבַר transiit. *imp. H.* נָא quæso, obsecro. עָוֹן *m.* iniquitas. *r.* עָוָה perverse egit. סכל *N.* נִסְכַּל stulte egit.
9 דִּבֶּר locutus fuit. 3.*f.f.P.* חָזָה vidit.
10 נָטָה inclinavit, extendit. בָּחַר elegit.
11 קִבֵּל accepit, recepit. *imp. P.*
12 שָׁנָה *f.* annus. שָׁנָה iteravit. רָעָב *m.* fames. *r.* רָעֵב esurivit. חֹדֶשׁ *m.* mensis. *r.* חָדַשׁ. סָפָה consumsit. *part. N.* פָּנִים *m. pl.* facies. *r.* פָּנָה aspexit. צַר *m.* hostis. *r.* צוּר obsidere. אוֹיֵב *m.* inimicus. *r.* אָיַב inimicatus est. נשג *H.* הִשִּׂיג attigit, assecutus fuit. *part. H.* יוֹם dies. דֶּבֶר *m.* mors, pestis. *r.* דָּבַר. אֶרֶץ terra. *r.* ארץ. מַלְאָךְ *m.* nuncius. *r.* לאך. שִׁחֵת perdidit. *part. H.* גְּבוּל *m.* terminus. *r.* גָּבַל terminavit. רָאָה vidit. שׁוּב reverti. *H.* reduxit. *it.* respondit. 1.*f.f. H.* שָׁלַח misit.
13 צַר angustia. *r.* צוּר obsidere. נָפַל cecidit. 1. *f. k.* רַב multus. *r.* רָבַב multiplicatus fuit. רַחַם *m.* misericordia. *r.* רָחַם misertus fuit. אָדָם *m.* homo. *r.* אָדַם nituit, rubuit.
15 נִחַם *N.* se consolatus est. *it.* pœnituit. 3.*f.f.N.* רָעָה *f.* malum. *r.* רוּעַ malum esse. רָפָה remisit. גֹּרֶן *m.* area. *r.* גרן. (16) נָשָׂא tulit. שָׁמַיִם *m. dual.* cœlum. *r.* שמה. שָׁלַף extraxit, strinxit. *part. Pah.* זָקֵן *m.* senex. *r.* זָקֵן consenuit. כָּסָה operuit. *part. Pyh.* שַׂק *m.* saccus. *r.* שקק.
17 רוּעַ *inf.* & 1. *præt. H.* צאן *c.* oves, grex. בַּיִת domus. מַגֵּפָה *f.* plaga. *r.* נָגַף percussit.
18 עָלָה ascendit. קוּם surgere. *H.* erigere. מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח sacrificavit. (19) שֵׁם nomen.
20 חבא *N.* abscondit se. *part. Hithp.* דוּשׁ triturare. חִטָּה *f.* triticum. *r.* חָנַט condivit aromatibus.
21 נבט *N.* intuitus est. 1.*f.f.H.* שָׁחָה incurvatus fuit. 3.*f. f. Hithp.* (22) מָקוֹם *m.* locus. *r.* קום. בָּנָה ædificavit. כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. מָלֵא plenus fuit. עָצַר clausit, cohibuit. 3.*f.f. N.*
23 לָקַח accepit, tulit. *imp. k.* בָּקָר *m.* bos. *r.* בקר. עוֹלָה *f.* holocaustum. *r.* עָלָה ascendit. מוֹרַג *m.* tribula. *pl.*

Digitized by Google

מְרִינְגִים r. מרג. עֵץ lignum. מִנְחָה f. munus. r. מנח. al. r. נָחָה. (24) קָנָה emit. חִנָּם gratis. r. חָנַן gratiam fecit. (25) שֶׁקֶל m. ficlus. r. שָׁקַל ponderavit. זָהָב m. aurum. מִשְׁקָל m. pondus. r. שָׁקַל. (26) בָּנָה 3. f. f. k. עָלָה ascendit. H. obtulit. שְׁלָם m. pacificum. r. שָׁלַם integer fuit. קָרָא vocavit, clamavit. עָנָה respondit. אֵשׁ m. ignis. r. אשש.

27 נָדָן m. vagina. r. נדן.

28 עֵת tempus. r. עָתַת. רָאָה inf. k. זָבַח immolavit.

29 מִשְׁכָּן m. tabernaculum. r. שָׁכַן habitavit. מִדְבָּר m. desertum. r. דָּבַר. (30) יָכֹל potuit. הָלַךְ inf. K. דָּרַשׁ quæsivit. בעת N. נִבְעַת territus fuit.

CAP. XXII.

1 בַּיִת domus. מִזְבֵּחַ m. altare. r. זָבַח sacrificavit. עֹלָה f. holocaustum. r. עָלָה ascendit.

2 כָּנַס congregavit. inf. k. גֵּר m. peregrinus. r. גּוּר peregrinari. עָמַד stetit. H. constituit. 3. f. H. חָצַב exscidit. art. pl. k. & inf. k. אֶבֶן f. lapis. r. אבן. גָּזִית cæsura, lapis cæsus. r. גזה. בָּנָה ædificavit, exstruxit.

3 בַּרְזֶל m. ferrum. רוֹב multitudo. r. רָבַב copiosus fuit. מַסְמְרִים m. pl. clavi. r. סָמַר horruit, riguit. דֶּלֶת ostium. r. דלת. שַׁעַר m. porta. r. שָׁעַר æstimavit. מְחַבְּרֶת f. junctura. r. חָבַר associatus, conjunctus fuit. כּוּן aptare, præparare. 3. f. præt. H. נְחֹשֶׁת æs. r. נָחַשׁ. מִשְׁקָל pondus. r. שָׁקַל ponderavit.

4 עֵץ m. עֵצָה f. lignum. אֶרֶז cedrus. r. ארז. מִסְפָּר m. numerus. r. סָפַר numeravit. בּוֹא venire. H. attulit.

5 בֵּן m. filius. r. בָּנָה. נַעַר m. puer. r. נָעַר excussit. רַךְ tener. r. רָכַךְ mollitus fuit. גָּדַל magnus fuit. inf. H. מַעְלָה superne. r. עָלָה. תִּפְאֶרֶת gloria. r. פָּאַר ornavit. כּוּן aptare. H. præparare. 1. & 3. f. H. מָוֶת mors. r. מוּת mori.

6 קָרָא vocavit. צִוָּה præcepit. 3. pr. P.

7 לֵבָב & לֵב cor. r. לבב.

8 דָּבָר m. verbum. r. דָּבַר. רֹב multitudo. רַב m. multus.

Digitized by Google

tus. r. רָבַב. שָׁפַךְ fudit, effudit. מִלְחָמָה f. bellum.
r. לָחַם comedit, pugnavit. עָשָׂה fecit. דָּם m.
sanguis, reatus sanguinis.
9 יָלַד genuit. part. N. מְנוּחָה f. quies. r. נוּחַ quiescere,
1. præt. H. אוֹיֵב m. inimicus. r. אָיַב inimicatus fuit.
סָבִיב m. ambitus, circuitus. r. סָבַב ambivit, circuivit.
שָׁלוֹם m. pax. r. שָׁלַם. שֶׁקֶט otium, quies. r. שָׁקַט.
נָתַן dedit. 1. f. f. k.
10 אָב m. pater. r. אָבָה voluit. כּוּן 1. præt. H. כִּסֵּא m.
solium, thronus. r. כסא. מַלְכוּת f. regnum. r. מָלַךְ
regnavit. עוֹלָם m. seculum. r. עלם.
11 צָלַח prosperatus fuit. H. prospere egit. 2. f. præt. H.
12 שֵׂכֶל intellectus. r. שָׂכַל prosperatus est. H. prudenter
egit. בִּינָה f. intelligentia. r. בּוּן. שָׁמַר custodivit.
תּוֹרָה f. lex. r. יָרָה jecit. H. docuit.
13 חֹק m. חֻקָּה f. statutum. r. חָקַק decrevit. מִשְׁפָּט judi-
cium. r. שָׁפַט judicavit. חָזַק invaluit, roboratus
fuit. אָמֵץ robostus fuit. imp. k. יָרֵא timuit. 2. f. k.
חָתַת fractus, attritus fuit. N. consternatus fuit. 2. f. N.
14 עֳנִי paupertas. r. עָנָה respondit. it. afflixit. זָהָב m.
aurum. r. זהב. כִּכָּר m. frustum, planicies, talentum.
r. ככר. כֶּסֶף m. argentum. r. כָּסַף appetivit. יָסַף addi-
dit. 2. m. f. H. (15) עֹשֶׂה part. K. מְלָאכָה f. opus. r.
לאך. חָצַב excidit, sculpsit. חָרָשׁ m. faber, artifex. r.
חָרַשׁ aravit. it. fabricatus est. חָכָם m. sapiens, peritus,
prudens. r. חָכַם sapuit. (16) קוּם surgere.
17 שַׂר m. princeps. r. שׂוּר principatum tenere. עָזַר juvit.
18 נוּחַ 1. præt. H. יָשַׁב habitavit. part. k. כָּבַשׁ subjecit.
3 f. præt. N. עַם m. populus. r. עָמַם texit.
19 נָתַן imp. k. נֶפֶשׁ anima. דָּרַשׁ quæsivit. inf. k.
מִקְדָּשׁ sanctuarium. r. קָדַשׁ sanctus est. אָרוֹן m. arca.
r. ארן. בְּרִית f. fœdus. r. בָּרָה elegit. כְּלִי vas. r.
כָּלָה consumtus fuit.

CAP. XXIII.

1 זָקֵן senex. שָׂבַע satiatus fuit. יוֹם dies. מָלַךְ regna-
vit. 3. f. f. H. (2) אָסַף congregavit. 3. f. k. שַׂר m.

 prin-

Digitized by Google

princeps. *r.* שׂוּר principatum tenere. כֹּהֵן *m.* sacerdos. *r.* כָּהַן sacerdotio functus est.
3 סָפַר numeravit. 3.*pl.f.H.* שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה iteravit. מִסְפָּר *m.* numerus. גֻּלְגֹּלֶת calvaria, cranium, caput. *r.* גָּלַל volvit. גֶּבֶר vir. *r.* גָּבַר valuit.
4 נצח *P.* vicit, præfuit, præfectus fuit. *inf. P.*, מְלָאכָה *f.* opus. *r.* לאך. בַּיִת domus. שֹׁטֵר *m.* moderator. שֹׁפֵט *m.* judex. *r.* שָׁפַט judicavit.
5 שֹׁעֵר *m.* janitor. *r.* שָׁעַר æstimavit. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. *part. P.* כְּלִי *m.* vas. *r.* כָּלָה consumtus fuit.
6 חָלַק partitus est. 3.*f.f. P. al. K.* W. r. 25. p. 89. מַחְלֹקֶת *f.* classis. *r.* חָלַק. (8) ראשׁ caput.
11 רָבָה multiplicatus fuit. פְּקֻדָּה recensio. *r.* פָּקַד visitavit. (13) בדל *N.* נִבְדַּל separatus fuit. 3.*f. N.* קֹדֶשׁ *m.* sanctitas. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit. *inf. H.* קטר *P.* קִטֵּר adolevit, suffivit. *inf. H.* שֵׁרֵת ministravit. בֵּרַךְ benedixit. *inf. P.* שֵׁם nomen. עוֹלָם seculum.
14 אִישׁ vir. קָרָא vocavit. 3.*pl.f. N.* שֵׁבֶט *c.* tribus. *r.* שבט.
17 אַחֵר alius. *r.* אָחַר distulit.
22 מוּת mori. נָשָׂא tulit, accepit. 3. *f. K.*
24 עֲבוֹדָה *f.* servitium. *r.* עָבַד servivit.
25 נוּחַ quiescere. 3. *præt. H.* שָׁכַן habitavit.
26 מִשְׁכָּן tabernaculum. (27) אַחֲרוֹן *m.* posterior. *r.* אָחַר. מַעְלָה supra. *r.* עָלָה adscendit.
28 מַעֲמָד statio. *r.* עָמַד stetit. חָצֵר *c.* atrium. לִשְׁכָּה cubiculum. *r.* לשך. טָהֳרָה mundicies. *r.* טָהֵר mundus fuit. מַעֲשֶׂה *m.* opus. *r.* עָשָׂה fecit.
29 מַעֲרֶכֶת ordinatio. *r.* עָרַךְ ordinavit. סֹלֶת simila. מִנְחָה *f.* munus, oblatio. *r.* מנה. *al.* נָחָה. רָקִיק laganum. מַצָּה infermentatum, azymum. מַחֲבַת sartago. מֻרְבֶּכֶת frixum. *r.* רבך. מְשׂוּרָה mensura. *r.* שׂור. מִדָּה *f.* mensura. *r.* מָדַד.
30 בֹּקֶר *m.* mane. יָדָה jecit. *H.* הוֹדָה confessus est. הָלַל insanivit. *it.* gloriatus est. *P.* laudavit. *inf. P.*
31 עָלָה ascendit. *inf. H.* עוֹלָה holocaustum. חֹדֶשׁ novilunium, mensis.
32 מִשְׁמֶרֶת *f.* observatio, custodia. *r.* שָׁמַר. מוֹעֵד tempus statutum. *r.* יָעַד indixit, condixit.

CAP.

CAP. XXIV.

מַחֲלֹקֶת classis, partitio. r. חָלַק distribuit.
מוּת mori. 3.f.k. כהן P. sacerdotio functus est. 3.f.P.
חָלַק 3.f.P.W.p.89. פְּקֻדָּה f. præfectura. r. פָּקַד visitavit, præfecit. (4) מָצָא invenit. 3.pl.f.N. גֶּבֶר m. vir. r. גָּבַר valuit. (5) גּוֹרָל sors. שַׂר princeps.
כָּתַב scripsit, descripsit. 3.pl.f.k. סוֹפֵר scriba. r. סָפַר narravit, numeravit. אָחַז deprehendit. part. Pah.
יָצָא exivit. 3.f.K. רִאשׁוֹן primus.
עֲבֹדָה servitium. r. עָבַד. מִשְׁפָּט judicium. r. שָׁפַט. צִוָּה præcepit.
יתר N. reliquus fuit. H. reliquit. (31) נָפַל cecidit. H. cadere fecit, projecit. 3. pl. f. H. ראשׁ caput. כֹּהֵן m. sacerdos. עֻמַּת juxta. קָטָן parvus, minor.

CAP. XXV.

בדל H. divisit. שַׂר princeps. r. שׂוּר. צָבָא ministerium, exercitus. עֲבוֹדָה servitus. נִבָּא prophetavit. כִּנּוֹר cithara. נֶבֶל nablium. r. נָבַל cecidit. מְצִלּוֹת f. pl. מְצִלְתַּיִם dual. tintinnabula r. צָלַל obumbratus est. מִסְפָּר numerus. r. סָפַר. אֱנוֹשׁ homo, r. אָנַשׁ ægrotavit. מְלָאכָה f. opus. r. לאך
יָדָה jecit. H. confessus est. inf. H. הָלַל insanivit. P. laudavit, inf. P. (5) חָזָה vidit. part. k. רום altum esse, tolli. inf. k. קֶרֶן cornu. נָתַן 3.f.k.
שִׁיר canticum. r. שׁוּר.
אָח frater. r. אחה. לָמַד didicit. P. docuit. part. Pyh. בִּין intelligere. part. H. מֵאָה centum.
נָפַל cecidit. 3. f. H. גּוֹרָל sors. מִשְׁמֶרֶת custodia. עֻמַּת juxta. קָטֹן parvus. תַּלְמִיד discipulus. r. לָמַד.
יָצָא 3.f. k. רִאשׁוֹן primus.

CAP. XXVI.

מַחֲלֹקֶת partitio. r. חָלַק. שֹׁעֵר janitor. r. שָׁעַר æstimavit.
בְּכוֹר primogenitus.

6 בֵּן filius. r. בָּנָה exstruxit. יָלַד genuit. N. natus est. מִמְשָׁל dominatio. r. מָשַׁל dominatus est. גִּבּוֹר fortis. חַיִל vis.
8 כֹּחַ robur. (10) רֹאשׁ caput. שׂוּם ponere. 3. f. H.
12 מִשְׁמֶרֶת custodia. שָׁרַת ministravit. inf. P.
13 נָפַל cecidit. 3. f. H. שַׁעַר porta.
14 מִזְרָח oriens. r. זָרַח ortus est. יָעַץ consuluit. שֶׂכֶל intellectus. r. שָׂכַל prosperatus est. H. intellexit. יָצָא exivit. 3. f. k. צָפוֹן septentrio. r. צָפַן abscondit se.
15 נֶגֶב auster. אֲסֻפִּים collectiones. r. אָסַף collegit.
16 מַעֲרָב occidens. r. עָרַב miscuit. שַׁלֶּכֶת projectio. r. שלך H. abjecit. מְסִלָּה via. r. סָלַל aggeravit. עֹלָה ascensio. r. עָלָה. מִשְׁמָר custodia.
19 פַּרְבָּר m. pars exterior. al. cellula.
20 אוֹצָר thesaurus. r. אָצַר recondidit. קֹדֶשׁ sanctitas. r. קָדַשׁ sanctus fuit. H. sanctificavit.
26 אֶלֶף mille. מֵאָה centum.
27 מִלְחָמָה f. bellum. r. לָחַם. שָׁלָל spolium. r. שָׁלַל חָזַק invaluit. inf. P.
28 רָאָה vidit.
29 מְלָאכָה opus. r. לאך. חִיצוֹן exterior. r. חוּץ foras. שֹׁטֵר præfectus. שָׁפַט judicavit.
30 פָּקוּד præfectus. פְּקֻדָּה præfectura. עֵבֶר trans.
31 תּוֹלְדוֹת generationes. r. יָלַד genuit. דָּרַשׁ quæsivit. מָצָא invenit. 3. f. N.
32 חֲצִי dimidium. r. חָצָה dimidiavit. שֵׁבֶט tribus.

CAP. XXVII.

1 רֹאשׁ caput. אָב pater. שַׂר princeps. r. שׂוּר. אֶלֶף mille. מֵאָה centum. שֹׁטֵר præfectus. שָׁרַת ministravit. part. P. מַחֲלֹקֶת divisio. בּוֹא venire. יָצָא exivit. part. k. חֹדֶשׁ mensis.
2 רִאשׁוֹן primus. (4) נָגִיד dux.
5 כֹּהֵן sacerdos. (6) גִּבּוֹר fortis.
20 חֲצִי dimidium. r. חָצָה dimidiavit.
23 נָשָׂא tulit. מִסְפָּר numerus. מַטָּה infra. r. נָטָה inclinavit. רָבָה multiplicatus est. inf. H. כּוֹכָב stella.

חלל

24 חָלַל perforatus est. *H.* incepit. מָנָה numeravit. *inf. K.*
כָּלָה consumtus, completus est. קֶצֶף spuma, fervor.
r. קָצַף efferbuit. (25) אוֹצָר thesaurus. *r.* אָצַר.
שָׂדֶה ager. עִיר civitas. *r.* עוּר. כְּפָר pagus. מִגְדָּל
turris. *r.* גָּדַל magnus fuit.
26 עָשָׂה fecit. מְלָאכָה opus. *r.* לאך. עֲבוֹדָה cultura, servi-
tus. *r.* עָבַד. אֲדָמָה tera. *r.* אָדַם splenduit, rubuit.
27 כֶּרֶם vinea. יַיִן vinum.
28 זַיִת oliva. שִׁקְמִים sycomori. שְׁפֵלָה *f.* planities. *r.*
שָׁפֵל humilis fuit. שֶׁמֶן oleum.
29 בָּקָר bos. רָעָה pavit. עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus
fuit. (30) גָּמָל camelus. אָתוֹן asina.
31 צאן pecus. רְכוּשׁ substantia. *r.* רָכַשׁ acquisivit.
32 דּוֹד amicus, patruus. יָעַץ consuluit. בּין intelligere.
part. H. סֹפֵר scriba.
33 רֵעַ socius. *r.* רָעָה. (34) צָבָא ministerium, exercitus.

CAP. XXVIII.

1 קָהַל congregavit. שֵׁבֶט tribus. שַׂר princeps. *r.* שׂוּר.
מַחֲלֹקֶת partitio. שֵׁרֵת ministravit. *part. P.* אֶלֶף
mille. מֵאָה centum. מִקְנֶה possessio. *r.* קָנָה.
סָרִיס eunuchus. גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר.
2 קוּם surgere. 3. *f. k.* רֶגֶל pes. *r.* רָגַל obtrectavit. שָׁמַע
audivit. עַם populus. לֵבָב cor. בָּנָה ædificavit.
inf. k. מְנוּחָה *f.* quies. *r.* נוּחַ quiescere. אֲרוֹן arca.
r. ארן. בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה elegit. הֲדֹם sca-
bellum. כּוּן parare. 1. *præt. H.*
3 שֵׁם nomen. מִלְחָמָה bellum. דָּם sanguis. שָׁפַךְ ef-
fudit.
4 בָּחַר elegit. הָיָה *inf. k.* עוֹלָם seculum, æternitas.
נָגִיד dux. רָצָה voluit. מָלַךְ regnavit. *inf. H.*
5 רַב multus. *r.* רָבַב. יָשַׁב sedit. *inf. k.* כִּסֵּא thronus.
מַלְכוּת regnum. *r.* מָלַךְ. (6) חָצֵר atrium.
7 חָזַק invaluit. עָשָׂה fecit. *inf. k.* מִצְוָה præceptum.
r. צִוָּה. מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט.
8 עַיִן oculus. קָהָל cœtus. אֹזֶן auris. שָׁמַר custodivit.
דָּרַשׁ quæsivit. יָרַשׁ possedit. נָחַל possedit.

ידע

9 יָדַע scivit. *imp. k.* עָבַד servivit. *imp. k.* שָׁלֵם perfe-
ctus. חָפֵץ volens. לֵבָב & לֵב cor. יֵצֶר figmen-
tum. *r.* יָצַר finxit. מַחֲשָׁבָה cogitatio. *r.* חָשַׁב co-
gitavit. בִּין intelligere. *part. H.* מָצָא invenit. 3. *f. N.*
עָזַב reliquit. זָנַח deseruit, abominatus est. 3. *f. H.*
עַד æternitas.
10 רָאָה vidit. בָּנָה ædificavit. *inf. K.* מִקְדָּשׁ sanctuarium.
r. קָדַשׁ. עָשָׂה *imp. k.*
11 תַּבְנִית exemplar. *r.* בָּנָה. אוּלָם porticus. בַּיִת domus.
גַּנְזַךְ gazophylacium. עֲלִיָּה cœnaculum. *r.* עָלָה
ascendit. חֶדֶר cubiculum. פְּנִימִי interior.
כַּפֹּרֶת operculum, propitiatorium. *r.* כָּפַר picavit. *P.*
expiavit. (12) לִשְׁכָּה cubiculum. סָבִיב circui-
tus, undiquaque. *r.* סָבַב circumdedit.
13 כֹּהֵן sacerdos. כְּלִי vas. *r.* כָּלָה consumtus est.
14 זָהָב aurum. מִשְׁקָל pondus. *r.* שָׁקַל appendit.
15 מְנוֹרָה candelabrum. נֵר lucerna.
16 שֻׁלְחָן mensa. *r.* שָׁלַח misit. מַעֲרֶכֶת dispositio. *r.* עָרַךְ
ordinavit. (17) מִזְלָג tridens, fuscina. *r.* זלג.
מִזְרָק crater, pelvis. *r.* זָרַק sparsit. קְשׂוֹת & קְשׂוֹת
scutellæ. *r.* קשה. טָהוֹר mundus. *r.* טָהֵר mundus
fuit. כְּפוֹר pruina. *it.* pelvis. (18) מִזְבֵּחַ altare.
r. זָבַח immolavit. קְטֹרֶת suffitus. *r.* קִטֵּר suffivit.
זָקַק fudit, liquavit, purgavit. *part. Pyh.* מֶרְכָּבָה cur-
rus. *r.* רָכַב equitavit. פָּרַשׂ expandit. סָכַךְ texit.
אָרוֹן arca. (19) כְּתָב scriptura. *r.* כָּתַב scripsit.
שָׂכַל prosperatus est. *H.* intellexit.
20 אָמֵץ robustus fuit. *imp. k.* יָרֵא timuit. 2. *f. k.* חָתַת con-
sternatus fuit. 2. *f. N.* רָפָה remissus fuit. 3. *f. Hiph.*
כָּלָה consumtus est. (21) נָדִיב spontaneum. *r.* נָדַב
sponte obtulit. חָכְמָה *f.* sapientia. *r.* חָכַם sapiens
fuit.

CAP. XXIX.

1 אָמַר dixit. מֶלֶךְ *m.* rex. *r.* מָלַךְ regnavit. קָהָל *m.* cœ-
tus. *r.* קָהַל congregavit. בֵּן *m.* filius. *r.* בָּנָה ædi-
ficavit. אֶחָד unus. *r.* אחד. נַעַר *m.* puer. *r.* נָעַר ex-
cussit.

Digitized by Google

cussit. רַךְ *m.* tener. *r.* רָכַךְ mollitus est. מְלָאכָה *f.* opus. *r.* לאך. גָּדוֹל *m.* magnus. *r.* גָּדַל crevit. אָדָם *m.* homo. *r.* אָדַם nituit, rubuit. בִּירָה *f.* arx, palatium. *r.* ביר.

2 כּוֹחַ *m.* fortitudo. כּוּן aptare. *H.* præparavit. 1. *f. præt. H.* בַּיִת domus. זָהָב *m.* aurum. *r.* זהב. כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. נְחֹשֶׁת *f.* æs. *r.* נחש augustatus est. בַּרְזֶל ferrum. עֵץ lignum. אֶבֶן *f.* lapis. *r.* אבן. שֹׁהַם *m.* onyx. מִלּוּאִים *m. pl.* impletiones. *r.* מָלֵא implevit. פּוּךְ *m.* fucus; rubinus. רִקְמָה *f.* opus phrygionicum. *r.* רָקַם acu pinxit. יָקָר *m.* pretiosus. *r.* יָקַר pretiosus fuit. שַׁיִשׁ *m.* marmor. *r.* שיש. רֹב *m.* multitudo. *r.* רָבַב copiosus fuit.

3 רָצָה voluit, benevolus fuit. *inf. k.* יֵשׁ est, sunt. סְגֻלָּה *f.* peculium. *r.* סגל. נָתַן dedit. מַעְלָה supra. *r.* עָלָה ascendit. קֹדֶשׁ *m.* sanctitas. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit.

4 כִּכָּר *m.* planicies, talentum. *r.* ככר. זָקַק fudit, purgavit. *part. Pyh.* טוּחַ oblinere. קִיר *m.* paries. *r.* קיר. בַּיִת domus. (5) חָרָשׁ *m.* artifex. *r.* חָרַשׁ aravit, fabricavit. נָדַב sponte obtulit. *part. Hithp.* מָלֵא plenus fuit. (6) שַׂר princeps. *r.* שׂור principatum tenere. (7) אֲדַרְכֹנִים *m. pl.* drachmæ. *r.* אדר. רִבּוֹא *f.* myrias. *r.* רָבַב.

8 מָצָא invenit. 3. *f. præt. N.* אוֹצָר *m.* thesaurus. *r.* אָצַר thesaurum collegit. (9) שָׂמַח lætatus fuit. לֵב *m.* cor. *r.* לבב. שָׁלֵם perfectus. *r.* שָׁלַם integer fuit. שִׂמְחָה *f.* lætitia. *r.* שָׂמַח. (10) עַיִן oculus.

11 גְּדוּלָּה & גְּדֻלָּה *f.* magnificentia. *r.* גָּדַל. גְּבוּרָה *f.* potentia. *r.* גָּבַר valuit. תִּפְאֶרֶת *f.* gloria. *r.* פָּאַר ornavit. נֵצַח *m.* victoria, æternitas. *r.* נצח. הוֹד *m.* decor. *r.* הוד. שָׁמַיִם *m. pl.* cœlum. מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ. נָשָׂא *part. Hithp.* (12) עֹשֶׁר *m.* divitiæ. *r.* עָשַׁר ditatus est. כָּבוֹד *m.* gloria. *r.* כָּבַד. פָּנִים *m. pl.* facies. *r.* פָּנָה aspexit. מָשַׁל dominatus est. גָּדַל magnus fuit. חַזֵּק *inf. P.*

13 יָדָה jecit. *H.* confessus est. *part. H.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. *part. P.* (14) עָצַר clausit, continuit. 1. *f. k.*

15 גֵּר *m.* peregrinus. *r.* גּוּר peregrinari. תּוֹשָׁב inquilinus.

Digitized by Google

nus. *r.* יָשַׁב. צֵל *m.* umbra. *r.* צָלַל obumbratus est. מִקְוֶה expectatio. *r.* קָוָה expectavit.
16 הָמוֹן *m.* strepitus. *it.* multitudo. *r.* הָמָה strepuit.
17 יָדַע novit. בָּחַן probavit. מֵישָׁרִים *m. pl.* rectitudines. *r.* יָשַׁר rectum fuit. רָצָה voluit. יֹשֶׁר *m.* rectitudo. *r.* יָשַׁר. (18) שָׁמַר custodivit. יֵצֶר *m.* figmentum, cogitatio. *r.* יָצַר finxit. מַחֲשָׁבָה *f.* cogitatio. *r.* חָשַׁב cogitavit.
19 מִצְוָה *f.* præceptum. *r.* צִוָּה præcepit. עֵדוּת *f.* testimonium. *r.* עוּד *H.* testari. חֹק *m.* statutum. *r.* חָקַק statuit. (20) קָדַד inclinavit. שָׁחָה incurvavit. 3. *pl. f. Hithp.* (21) זָבַח immolavit. זֶבַח *m.* victima. עֹלָה *f.* holocaustum. *r.* עָלָה ascendit. מָחֳרָת *f.* cras. *r.* מחר. פַּר *m.* juvencus. *r.* פרר. אַיִל *m.* aries. *r.* איל. כֶּבֶשׂ *m.* ovis, agnus. *r.* כבש. נֶסֶךְ *m.* fusio, libamen. *r.* נָסַךְ fudit. (22) אָכַל comedit. שָׁתָה bibit. מָלַךְ 3. *pl. f. H.* מָשַׁח unxit. נָגִיד *m.* dux. *r.* נגד. כֹּהֵן *m.* sacerdos. *r.* כהן *P.* sacerdotem egit. (23) יָשַׁב sedit. 3. *f. k.* צָלַח prosperatus est. שָׁמַע audivit. (24) גִּבּוֹר *m.* potens. *r.* גָּבַר valuit.
25 גָּדַל 3. *f. f. P.* מַעְלָה supra, excellenter. *r.* עָלָה ascendit.
28 מוּת mori. שֵׂיבָה *f.* canities. *r.* שׂוּב canescere. טוֹב bonus. *r.* טוֹב bonum esse. שָׂבֵעַ *m.* satur. *r.* שָׂבַע satiatus fuit. תַּחַת sub, pro, loco.
29 דָּבָר *m.* verbum. *r.* דָּבַר. רִאשׁוֹן *m.* primus. *r.* ראש. אַחֲרוֹן *m.* postremus. *r.* אָחַר moratus est. כָּתַב scripsit. *part. Pah.* רָאָה vidit. נָבִיא *m.* propheta. *r.* נָבָא. חָזָה vidit. (30) גְּבוּרָה fortitudo. עֵת tempus. *r.* עָתַת. עָבַר transivit. אֶרֶץ terra.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

II. CHRONICORUM

CAP. I.

1 חָזַק invaluit, confirmatus fuit. 3. *f. Hithp.* בֵּן *m.* filius. *r.* בָּנָה ædificavit. מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ rex fuit.

Digitized by Google

fuit. עִם cum. גָּדַל magnus fuit, crevit. 3. m. f. Piel.
מַעֲלָה f. gradus. r. עָלָה ascendit.
2 אָמַר dixit. 3. m. f. k. כֹּל omnis. r. כָּלַל perfecit, absolvit. שַׂר m. princeps. r. שׂוּר principatum tenere. שׁוֹפֵט m. judex. r. שָׁפַט judicavit. נָשִׂיא m. princeps. r. נָשָׂא tulit, elevavit. רֹאשׁ m. caput. r. ראש. אָב m. pater. r. אָבָה voluit.
3 יָלַךְ ivit, venit. 3. m. pl. f. k. קָהָל m. cœtus. r. קָהַל congregavit. בָּמָה excelsum, sacellum. r. בּוּם. אֹהֶל m. tentorium. r. אָהַל tentorium fixit. מוֹעֵד tempus statutum, solennitas. r. יָעַד condixit. עָשָׂה fecit, paravit. עֶבֶד m. servus. r. עָבַד servivit. מִדְבָּר m. desertum. r. דָּבַר locutus est. (4) אֲבָל verum, sed. r. אָבַל luxit. אָרוֹן c. arca. r. ארן. עָלָה ascendit. præt. Hiph. קִרְיָה f. civitas. יַעַר m. sylva. כּוּן aptare, disponere. 3. præt. Hiph. al. inf. H. נָטָה extendit, tetendit. (5) מִזְבֵּחַ m. altare. r. זָבַח mactavit. נְחֹשֶׁת c. æs, cuprum. r. נָחַשׁ Pih. auguratus est. שׂוּם collocare, ponere. פָּנִים m. facies. r. פָּנָה vultum vertit, respexit. מִשְׁכָּן m. habitaculum. r. שָׁכַן habitavit. דָּרַשׁ quæsivit, consuluit. 3. m. f. k.
6 עָלָה 3. m. f. K. עֹלָה f. holocaustum.
7 לַיִל m. nox. c. ה parag. לַיְלָה. רָאָה vidit. 3. præt. N. שָׁאַל rogavit, petiit. imp. k. נָתַן dedit. 1. f. k.
8 עָשָׂה 2. m. præt. K. חֶסֶד m. benignitas, beneficium. r. חָסַד benigne egit, misertus est. מָלַךְ regnavit. 1. pr. H. תַּחַת loco, pro.
9 אָמַן nutrivit. N. firmus, confirmatus fuit. 3. m. f. N. עַם m. populus. r. עָמַם texit, operuit. רַב multus. r. רָבַב multus est. עָפָר m. pulvis. r. עָפַר P. pulverem sparsit. (10) חָכְמָה f. sapientia. r. חָכַם sapuit. מַדָּע m. scientia. r. יָדַע. נָתַן imp. k. יָצָא exivit. 1. f. K. cum ה parag. בּוֹא venire, ingredi. 1. f. k. cum ה parag. (11) יַעַן propter, propterea. לֵבָב m. cor, animus. r. לבב. עֹשֶׁר m. divitiæ. r. עָשַׁר ditatus est. נְכָסִים m. pl. opes, facultates. r. נכס. alii ex כָּנַס collegit, per metath. כָּבוֹד m. gloria, honor. r. כָּבַד gravis fuit. נֶפֶשׁ f. anima, vita. שָׂנֵא odit.

odit. *pl. part. k.* יוֹם dies. (12) נָתַן *part. Pab.* מֶלֶךְ rex. (13) בּוֹא 3. *m. f. k.*
14 אָסַף collegit. 3. *m. f. k.* רֶכֶב *m.* currus. *r.* רָכַב. פָּרָשׁ *m.* eques. ינח *H.* הִנִּיחַ reposuit, reliquit. 3. *m. f. H.* עִיר urbs.
15 כֶּסֶף *m.* argentum. זָהָב *m.* aurum. אֶבֶן *f.* lapis. אֶרֶז *m.* cedrus. שִׁקְמִים *m. pl.* sycomori, arbores. שְׁפֵלָה *f.* planities. *r.* שָׁפֵל humilis, depressus fuit. רוֹב multitudo. *r.* רָבַב.
16 מוֹצָא *m.* exitus, egressus. *r.* יָצָא. סוּס *m.* equus. מִקְוֶה netum, congregatio. *aliis nom. propr. r.* קָוָה expectavit. סֹחֵר *m.* negotiator, mercator. *r.* סָחַר circuivit. לָקַח accepit, sumsit. 3. *pl. m. f. k.* מְחִיר *m.* pretium. (17) עָלָה 3. *m. pl. f. H.* יָצָא 3. *m. pl. H.* מֶרְכָּבָה *f.* currus. *r.* רָכַב equitavit.
18 בָּנָה ædificavit. *inf. k.* בַּיִת *m.* domus. שֵׁם *m.* nomen.

CAP. II.

1 סָפַר numeravit. 3. *m. f. k.* סַבָּל *m.* bajulus, onus. *r.* סָבַל portavit. חָצַב cecidit, exscidit. הַר *m.* mons. נצח *P.* vicit, præfuit. *part.* מְנַצֵּחַ *pl.* מְנַצְּחִים præfecti. (2) שָׁלַח misit. אָמַר *inf. k.* עָשָׂה fecit. אֶרֶז *m.* cedrus. יָשַׁב habitavit. *inf. k.*
3 קָדַשׁ sanctus fuit. *H.* sanctificavit. *inf. H.* קִטֵּר *P.* adolevit. *inf. H.* קְטֹרֶת *f.* suffitus. סַמִּים *m. pl.* aromata. מַעֲרֶכֶת *f.* aptatio, ordo. *r.* עָרַךְ ordinavit. תָּמִיד jugiter. עֹלָה *f.* holocaustum. *r.* עָלָה. בֹּקֶר *m.* mane. *r.* בָּקַר quæsivit. עֶרֶב *m.* vespera. *r.* עָרַב miscuit. שַׁבָּת *f.* quies, sabbathum. חֹדֶשׁ *m.* novilunium, mensis. *r.* חָדַשׁ. מוֹעֵד *m.* tempus statutum, solennitas. *r.* יָעַד indixit. עוֹלָם *m.* seculum, æternum.
5 עָצַר detinuit, cohibuit. 3. *m. f. k.* כֹּחַ *m.* vis, robur. שָׁמַיִם *m. d.* cœlum. כּוּל capere. 3. *f. P.*
6 חָכָם *m.* sapiens. נְחשֶׁת *c.* æs, cuprum. בַּרְזֶל *m.* ferrum. אַרְגָּוָן *m.* purpura. כַּרְמִיל *m.* coccineum. תְּכֵלֶת *f.* hyacinthus. פָּתַח aperuit. *P.* sculpsit. פִּתּוּחַ *m.* sculptura. כּוּן aptare. *præt. H.*

עץ

7 עֵץ *m.* arbor, lignum. בְּרוֹשׁ *m.* abies. אַלְגּוּמִּים *m.pl.* ligna thyina, *cedri species.* כָּרַת cecidit, præcidit.
8 פלא *N.* velatus. *it.* mirus fuit. *H.* mirificum effecit.
9 חָטַב cecidit. חֹטְבִים cæsores. חִטָּה *f.* triticum. *r.* חָנַט. מַכָּה *f.* plaga. *r.* נכה *H.* percussit. שְׂעֹרָה *f.* hordeum. יַיִן *m.* vinum. שֶׁמֶן *m.* pinguedo, oleum. *r.* שָׁמַן pinguis fuit.
10 כְּתָב *m.* scriptura, scriptum. *r.* כָּתַב scripsit. אַהֲבָה *f.* amor, dilectio. *r.* אָהַב amavit.
11 בָּרַךְ genu flexit, benedixit. *part. Pah.* יָדַע scivit, cognovit. *part. k.* שֵׂכֶל *m.* intellectus, prudentia. *r.* שָׂכַל prosperatus fuit. *P.* prudenter egit. בִּינָה *f.* intelligentia. *r.* בִּין intelligere. מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.
13 בֵּן *m.* filius. בַּת *f.* filia. *r.* בָּנָה ædificavit. אִשָּׁה *f.* mulier. זָהָב *m.* aurum. כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. אֶבֶן *f.* lapis. אַרְגָּמָן *m.* purpura. בּוּץ *m.* byssus. פָּתַח aperuit. *P.* insculpsit. חָשַׁב cogitavit. מַחֲשָׁבָה & מַחֲשֶׁבֶת *f.* cogitatio.
15 צֹרֶךְ *m.* necessitas, indigentia. *r. chald.* צרך. בוא *1. pl. f. H.* רַפְסֹדָה *f.* ratis. *r.* רָפַס conculcavit. יָם *m.* mare.
16 אֱנוֹשׁ *m.* homo. גֵּר *m.* peregrinus. *r.* גּוּר peregrinari. סְפָר *m.* numeratio. מָצָא invenit. *3. m. pl. f. N.*
17 עָשָׂה fecit. *3. f. k.* עָבַד servivit. *inf. H.*

CAP. III.

1 חָלַל perforatus est. *P.* perforavit, profanavit. *it.* saltavit. *H.* incepit. בָּנָה ædificavit. *inf. K.* בַּיִת *m.* domus. הַר *m.* mons. רָאָה vidit. *N.* aperuit, visus fuit. כּוּן aptare, disponere. *3. præt. H.* מָקוֹם *m.* locus. *r.* קוּם surgere. גֹּרֶן *f.* area.
2 חֹדֶשׁ *m.* mensis. שָׁנָה *f.* annus. מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ.
3 יָסַד fundavit. *3. præt. Hoph.* אֹרֶךְ *m.* longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus fuit. אַמָּה *f.* cubitus. מִדָּה *f.* mensura. *r.* מָדַד. רִאשׁוֹן *m.* prior, primus. רֹחַב *m.* latitudo. *r.* רָחַב dilatatus est. (4) אוּלָם *m.* porticus, vestibulum. גֹּבַהּ *m.* altitudo. *r.* גָּבַהּ altus fuit. צָפָה spe-

Digitized by Google

ſpeculatus eſt. *P.* obduxit. 3. *m.f.P.* פְּנִימָה intrinſecus. זָהָב *m.* aurum. טָהוֹר *m.* purus.

5 גָּדוֹל *m.* magnus. חָפָה texit. *P.* obtexit. עֵץ *m.* lignum. בְּרוֹשׁ *m.* abies. חִפָּה 3. *m. f. P.* עָלָה aſcendit. 3. *m. f. H.* תָּמָר & תֹּמֶר *m.* & תִּמֹּרָה *f.* palma. *r. inuſ.* תמר. שַׁרְשְׁרוֹת & שַׁרְשֶׁרֶת *f.* catenæ. *r.* שָׁרַשׁ radicem egit.

6 אֶבֶן *f.* lapis. יָקָר *m.* pretioſus. *r.* יָקַר pretioſus fuit. תִּפְאֶרֶת *f.* ornatus, ornamentum. *r.* פֵּאֵר.

7 חָפָה 3. *m. f. P.* קוֹרָה *f.* trabs. *r.* קָרָה evenit, obvenit. סַף *m.* limen. *r.* ספף *Hitbp.* in limine fuit. קִיר *m.* paries. דֶּלֶת oſtium, janua. פָּתַח aperuit. *P.* ſculpſit.

8 עָשָׂה 3. *m. f. H.* קֹדֶשׁ *m.* ſanctum. כִּכָּר *m.* talentum.

9 מִשְׁקָל *m.* pondus. מַסְמְרִים & מַסְמְרוֹת *f.* clavi. שֶׁקֶל *m.* ſiclus. עֲלִיָּה *f.* aſcenſus, cœnaculum, *vel* conclave ſuperius. *r.* עָלָה adſcendit.

10 צַעֲצֻעִים *m. pl.* motiones, opus mobile. *r.* צָעָה peragravit. *al. eſt* pro צֶאֱצָאִים propagines, pueri. *r.* יָצָא exiit. *al. ut* Cleric. *ex Arab.* ſculptiones.

11 כָּנָף *m.* ala. *r.* כנף. אֶחָד *m.* unus, quidam. נָגַע tetigit. *part. f. H.* אַחֵר *m.* alius, alter.

12 דָּבַק adhæſit. דָּבֵק adhærens, conjunctus.

13 פָּרַשׂ expandit. *part. pl. k.* עָמַד ſtetit. רֶגֶל *m.* pes. *r.* רָגַל obtrectavit.

14 פָּרֹכֶת *f.* velum. תְּכֵלֶת vid cap. II, 6. & 13.

15 עַמּוּד *m.* columna. *r.* עָמַד. צֶפֶת *f.* coronamentum. *r.* צָפָה ſpeculatus eſt.

16 דְּבִיר *m.* oraculum, adytum. רִמּוֹן *m.* malogranatum.

17 הֵיכָל *m.* templum. יָמִין *f.* textra. *r.* ימן *H.* dextram petiit. שְׂמֹאל *m.* ſiniſtra. *r.* שמל *H.* ſiniſtram petiit. קָרָא vocavit. 3. *f. K.*

CAP. IV.

1 מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח mactavit. נְחֹשֶׁת *c.* æs, cuprum. *r.* נָחַשׁ *P.* expertus eſt. אַמָּה cubitus. אֹרֶךְ *m.* longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus fuit. רֹחַב latitudo. *r.* רָחַב dilatatus eſt. קוֹמָה *f.* ſtatura, altitudo. *r.* קוּם.

2 יָם *m.* amare. מוּצָק *m.* fuſum, ſolidum. *r.* יָצַק fudit. שָׂפָה *f.* la-

Digitized by Google

f. labium, ora, littus. עָגוֹל *m.* rotundum. *r.* עגל.
סָבִיב *m.* ambitus, circuitus. *it.* circum, circumquaque. קַו *m.* linea, regula, amussis. *r.* קָוָה expectavit.
סָבַב circuivit, ambivit. 3. *m. f. k.*

דְּמוּת *m.* similitudo. *r.* דָּמָה similis fuit. בָּקָר *m.* bos.
יקף *H.* הִקִּיף ambivit, cinxit. *part. H.* טוּר *m.* ordo, series. יָצַק *part. Pah.*

עָמַד stetit. *part. K.* פָּנָה vertit, respexit. *part. K.* צָפוֹן
m. aquilo, septentrio. יָם *m.* mare. *it.* occidens, *respectu maris mediterranei.* נֶגֶב auster, meridies.
מִזְרָח *m.* ortus. *r.* זָרַח ortus fuit. מִלְמַעְלָה desuper, superne. אָחוֹר pars posterior.

עֳבִי *m.* crassitudo. *r.* עָבָה crassus fuit. טֶפַח *m.* palmus. מַעֲשֶׂה *m.* opus. כּוֹס *m.* poculum, calix. פֶּרַח
m. flos, germen. שׁוּשַׁן *m.* שׁוֹשַׁנָּה *f.* lilium. *r.* שׁשׁא.
חָזַק invaluit. *H.* comprehendit. *part. H.* כּוּל capere, continere. 3. *f. f. H.*

כִּיּוֹר *m.* labrum, lavacrum. נָתַן dedit, posuit. 3. *f. f. k.*
יָמִין *f.* dextra. שְׂמֹאל *m.* sinistra. רָחַץ lavit. *inf. k. cum* ה *parag.* עוֹלָה *f.* holocaustum. *r.* עָלָה. דוּחַ
H. הֵדִיחַ abjecit. *metaph.* abluit. 3. *m. pl. f. H.* כֹּהֵן
m. sacerdos. *r.* כָּהַן sacerdotio functus est.

מְנֹרָה *f.* candelabrum. מִשְׁפָּט *m.* judicium. *it.* ratio, modus. הֵיכָל *m.* templum.

שֻׁלְחָן *m.* mensa. *r.* שָׁלַח misit. ינח *H.* הִנִּיחַ reliquit, posuit. 3. *f. H.* מִזְרָק *m.* crater.

חָצֵר *c.* atrium, villa. עֲזָרָה *f.* atrium. *it.* projectura, prominentia. *r.* עָזַר juvit. דֶּלֶת *f.* ostium, janua.
צָפָה speculatus est. *P.* obduxit.

כָּתֵף *m.* humerus, latus. יְמָנִי *m.* dexter. קֶדֶם *m.* oriens. מִמּוּל e regione. (11) סִיר *c.* urna, olla.
יָעִים *m.* palæ, scopæ. מִזְרָק *m.* crater, pelvis. *r.* זָרַק sparsit. כָּלָה perfectus, absolutus est. 3. *m. f. P.*
מְלָאכָה opus. *r.* לאך. (12) עַמּוּד *m.* columna.
גֻּלָּה *f.* lecythus. *pl.* scaturigines. *r.* גָּלַל volvit. כֹּתֶרֶת
f. coronamentum. *r.* כָּתַר cinxit. שְׂבָכָה *f.* perplexum, reticulum. *r.* סָבַךְ perplexus fuit. כָּסָה texit, obte-

Digitized by Google

obtexit. *inf. P.* (13) רִמּוֹן *m.* malus punica.
טוּר *m.* ordo. (14) מָכוֹן *m.* מְכֹנָה *f.* basis. *r.* כּוּן
aptare, *H.* stabilire.. כִּיּוֹר *m.* labrum, lavacrum.
16 מִזְלָג *m.* fuscina, tridens. כְּלִי *m.* vas, instrumentum
נְחֹשֶׁת *c.* æs, cuprum. מָרַק tersit, expolivit. *part. Pah.*
17 כִּכָּר *m.* frustum, planities. יָצַק effudit. עָב *m.* densum.
r. עָבָה densus fuit. אֲדָמָה *f.* humus, terra.
18 רוֹב *m.* multitudo. *r.* רָבַב multum fuit. חָקַר pervestigavit, scrutatus est 3. *f. præt. N.* מִשְׁקָל *m.* pondus.
r. שָׁקַל ponderavit.
19 שֻׁלְחָן *m.* mensa. לֶחֶם *m.* panis. פָּנִים facies. *r.* פָּנָה
adspexit.
20 מְנוֹרָה candelabrum. נֵר *m.* lucerna. *r.* נוּר. בָּעַר arsit, exarsit. *inf. k.* דְּבִיר *m.* adytum, oraculum. סָגוּר *m.*
inclusum. *it.* purificatum. *r.* סָגַר clausit.
21 פֶּרַח *m.* flos, germen. *r.* פָּרַח effloruit. מֶלְקָחַיִם *m. d.*
forcipes. *r.* לָקַח. מִכְלוֹת *f. pl.* perfectiones. *r.* כָּלָה
consumtus fuit. (22) מְזַמְּרוֹת *f. pl.* psalteria, instrumenta musica. *r.* זָמַר præcidit. *P.* cecinit כַּף *f.*
curvatura, vas concavum. מַחְתָּה *f.* thuribulum. *it.*
forceps, trulla. *r.* חָתָה cepit. פֶּתַח *m.* janua. *r.* פָּתַח
aperuit. פְּנִימִי *m.* interior. קֹדֶשׁ *m.* sanctum. *r.*
קָדַשׁ sanctificatus est.

CAP. V.

1 שָׁלַם perfectus, completus fuit. מְלָאכָה *m.* opus. *r.* לאך.
עָשָׂה fecit. בּוֹא venire. 3. *m. f. H.* קֹדֶשׁ *m.* sanctum.
כֶּסֶף *m.* argentum. זָהָב *m.* aurum. כְּלִי *m.* instrumentum, vas. אוֹצָר *m.* thesaurus.
2 קָהַל congregavit. 3. *m. f. H.* זָקֵן *m.* senex, senior. *r.*
זָקֵן senuit. רֹאשׁ *m.* caput. מַטֶּה *m.* virga. *it.* tribus. *r.* נָטָה extendit se. נָשִׂיא *m* princeps. *r.* נָשָׂא
tulit. עָלָה *inf. H.* בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה elegit.
עִיר *f.* civitas. *r.* עוּר evigilare.
3 קָהַל congregavit. 3. *m. pl. f. N.* חַג *m.* festum. *r.* חָגַג festum celebravit. חֹדֶשׁ *m.* mensis. *r.* חָדַשׁ *P.* innovavit.
5 אֹהֶל *m.* tentorium. מוֹעֵד *m.* tempus statutum, festivitas.

Digitized by Google

vitas r. יָעַר condixit. עָלָה 3. m. pl. præt. H. כֹּהֵן m. sacerdos. (6) עֵדָה f. congregatio, cœtus. r. יָעַר condixit. N. convenit. part. N. זָבַח mactavit, sacrificavit. צאן c. grex, oves. בָּקָר m. bos. סָפַר numeravit. 3. pl. f. N. מָנָה supputavit. רוב m. multitudo. r. רָבַב multum fuit.
7 בּוא 3. pl. f. N. מָקוֹם m. locus. r. קוּם. דְּבִיר m. adytum. כָּנָף f. ala.
8 הָיָה fuit. 3. m. pl. f. K. פָּרַשׂ expandit. כָּסָה texit, obtexit. בַּד m. solus. pl. linea. it. vectes. מִלְמַעְלָה desursum. (9) אָרַךְ prolongatus est. 3. f. H. רָאָה vidit. 3 f. N. חוּץ foris, foras. יוֹם m. dies.
10 לוּחַ m. tabula. כָּרַת cecidit. יָצָא exiit. inf. K.
11 מָצָא invenit. part. N. קָדַשׁ sanctificatus est. 3. pl. præt. Hithp. שָׁמַר custodivit. מַחֲלֹקֶת f. partitio, distributio. r. חָלַק partitus est.
12 שִׁיר canere part. P. אָח m. frater. לָבַשׁ vestivit. part. Pyh. בּוּץ m. byssus. מְצִלּוֹת f. pl. מְצִלְתַּיִם dual. tintinnabula. r. צָלַל. נֵבֶל m. uter. it. nablium, כִּנּוֹר m. cithara. עָמַד stetit. מִזְרָח m. ortus, oriens. r. זָרַח. מִזְבֵּחַ m. altare. מַחְצְרִים part. H. & מְחַצְּרִים part. P. buccinantes. חֲצֹצְרָה f. tuba. r. חצצר P. חצר
13 אֶחָד unus, alter. חצר v. 12. שָׁמַע audivit. inf. H. קוֹל m. vox. הָלַל insanivit. P. laudavit. יָדָה jecit. H. celebravit, gratias egit. inf. H. רוּם altum, elatum esse. H. extulit, elevavit. inf. H. שִׁיר m. canticum. r. שׁוּר. טוֹב m. bonus. עוֹלָם m. æternum, seculum. חֶסֶד m. benignitas, misericordia. מָלֵא plenus fuit. עָנָן m. nubes. r. עָנַן obnubilavit.
14 יָכֹל potuit. שָׁרֵת P. ministravit. inf. P. כָּבוֹד m. gloria, honor. r. כָּבַד honoratus fuit.

CAP. VI.

1 שָׁכַן habitavit. עֲרָפֶל m. caligo. (2) בָּנָה extruxit, ædificavit. זְבוּל m. זְבוּלָה f. habitaculum. r. זָבַל habitavit. מָכוֹן m. locus paratus. r. כּוּן aptare. יָשַׁב sedit,

Digitized by Google

dit, incoluit. *inf. K.* (3) סָבַב circuivit. *H.* vertit
se. 3. *f. H.* פָּנִים *m.* facies. *r.* פָּנָה. בָּרַךְ benedixit,
genua flexit. קָהָל *m.* cœtus. *r.* קָהַל congregavit.
עָמַד stetit. *part. k.*
4 דִּבֵּר locutus est, edixit. פֶּה *m.* os, oris. יָד *f.* manus.
מָלֵא plenus fuit. *P.* implevit.
5 יוֹם *m.* dies. יָצָא exivit. 1. *præt. H.* עַם *m.* populus. אֶרֶץ *f.* terra, regio. בָּחַר elegit, selegit. עִיר
f. civitas. *r.* עוּר evigilare. שֵׁבֶט *m.* virga. *it.* tribus. שֵׁם *m.* nomen. אִישׁ *m.* vir. נָגִיד *m.* antistes, dux. *r.* נגד.
7 לֵבָב *m.* cor, animus.
8 טוֹב bonum esse. *H.* benefecit.
9 בֵּן *m.* filius. חֲלָצַיִם *m. d.* lumbi. *r.* חָלַץ exuit, extraxit.
10 קוּם surgere. *Hithp.* confirmavit. 3. *f. H.* דָּבָר *m.* verbum. יָשַׁב 1. *f. k.* כִּסֵּא *m.* solium.
11 שׂוּם ponere. 1. *f. H.* אָרוֹן *c.* arca. בְּרִית *f.* fœdus. *r.*
בָּרָה elegit. כָּרַת cecidit. *it.* pepigit, excidit.
12 מִזְבֵּחַ *m.* altare. *r.* זָבַח mactavit. נֶגֶד *m.* coram. פָּרַשׂ
expandit. כַּף *f.* curvatura, vola, manus.
13 עָשָׂה fecit. כִּיּוֹר *m.* labrum, lavacrum. נְחֹשֶׁת *c.* æs,
cuprum. נָתַן dedit, posuit. תָּוֶךְ *m.* medium.
עֲזָרָה *f.* atrium. *r.* עָזַר juvit. אַמָּה *f.* cubitus. אֹרֶךְ
m. longitudo. *r.* אָרַךְ prolongatus fuit. רֹחַב *m.* latitudo. *r.* רָחַב dilatatus est. קוֹמָה *f.* altitudo.
בֶּרֶךְ *f.* genu. *r.* בָּרַךְ benedixit, genua flexit. פָּרַשׂ
expandit. שָׁמַיִם *m. d.* cœli.
14 כָּמוֹךָ sicut tu. שָׁמַר custodivit, observavit. חֶסֶד *m.*
benignitas, misericordia. עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד servivit. הָלַךְ ambulavit, incessit.
16 דֶּרֶךְ *c.* via. *r.* דָּרַךְ calcavit. יָלַךְ ivit. *inf. k.* תּוֹרָה *f.*
doctrina, lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit.
17 אָמַן nutrivit. *Niph.* confirmatus est. 3. *f. N.*
18 אָמְנָם vere, sane. כּוּל capere, sustentare. 3. *f. P.*
19 פָּנָה aspexit. תְּפִלָּה *f.* precatio. *r.* פָּלַל judicavit. *Hithp.*
oravit. תְּחִנָּה *f.* supplicatio. *r.* חָנַן gratiam fecit.
Hithp. supplicavit. שָׁמַע audivit, exaudivit. רִנָּה *f.*
cantus. *r.* רָנַן cecinit.

עין

Digitized by Google

20 עַיִן *f.* fons. *it.* oculus. פָּתַח aperuit. *m. pl. part.* Pah.
לַיִל *m.* nox. *cum* ה *parag.* מָקוֹם *m.* locus. *r.* קוּם.
21 תַּחֲנוּנִים *m. pl.* deprecationes. שֶׁבֶת *f.* habitatio. *r.*
יָשַׁב ſedit. סָלַח condonavit.
22 חָטָא deflexit, erravit. 3. *f. k.* רֵעַ *m.* amicus. נָשָׂא tu-
lit, portavit. אָלָה *f.* execratio, adjuratio. אָלָה exe-
cratus eſt. *inf. H.*
23 שָׁפַט judicavit. שׁוּב rediit, reverſus eſt. *inf. H.* רָשָׁע *m.*
improbus. צָדַק juſtus fuit. *Hiph.* juſtificavit. צַדִּיק *m.*
juſtus. צְדָקָה *f.* juſtitia. נָתַן *inf. k.*
24 נָגַף cecidit, percuſſit. אוֹיֵב *m.* inimicus. *r.* אָיַב odit.
יָדָה jecit. *H.* celebravit. (25) חַטָּאָה *f.* peccatum.
r. חָטָא erravit. שׁוּב 3. *præt. H.* אֲדָמָה *c.* terra.
26 עָצַר clauſit. *inf. N.* מָטָר *m.* pluvia. *r.* נִמְטַר *N.* pluit.
יָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. 3. *præt. H.* עָנָה reſpon-
dit. 2. *ſ. f. k.* (27) יָרָה jecit. *H.* docuit. 2. *f. H.*
נַחֲלָה *f.* poſſeſſio. *r.* נָחַל poſſedit.
28 רָעָב *m.* fames. *r.* רָעַב eſurivit. דֶּבֶר *m.* peſtis. שִׁדָּפוֹן
m. aduſtio, uredo ſegetum. יֵרָקוֹן *m.* pallor, rubigo.
אַרְבֶּה *m.* locuſta. *r.* רָבָה multus fuit. חָסִיל *m.* bru-
chus. *r.* חָסַל abſumſit. יָצַר finxit. *it.* arctatus fuit.
שַׁעַר *m.* porta. נֶגַע *m.* plaga. *r.* נָגַע tetigit. מַחֲלָה
f. morbus, infirmitas. *r.* חָלָה ægrotavit.
29 יָדַע novit, ſcivit. מַכְאוֹב *m.* dolor. *r.* כָּאַב doluit.
30 בַּד *m.* ſolus. (31) יָרֵא timuit. 3. *m. pl. f. k.* חַי *m.*
vivens, vivus. *r.* חָיָה vixit.
32 נָכְרִי *m.* extraneum. *r.* נָכַר alienus fuit. רָחוֹק *m.* lon-
ginquus. *r.* רָחַק procul abfuit. גָּדוֹל *m.* magnus. *r.*
גָּדַל magnus fuit. חָזָק *m.* validus, valens. *r.* חָזַק in-
valuit. זְרוֹעַ *f.* brachium. נָטָה extendit. *part. Pah. f.*
33 קָרָא vocavit, clamavit. יִרְאָה *f.* reverentia, timor.
r. יָרֵא. יָדַע *inf. K.*
34 מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם edit, pugnavit. שָׁלַח miſit. 2.
m. f. K. בָּחַר elegit. (35) מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט
judicavit. (36) אָנַף ſpiravit. *it.* animo commo-
tus, iratus fuit. שָׁבָה captivum cepit. קָרוֹב *m.* pro-
pinquus. (37) שְׁבִי *m.* captivitas. עָוָה inique
egit, peccavit. רָשַׁע improbus fuit.

Digitized by Google

39 יָשַׁב *inf. k.* (40) פָּתַח aperuit. אֹזֶן *f.* auris. *r.* אָזַן
auſcultavit. קַשֻּׁבוֹת *f. pl.* attentæ. *r.* קָשַׁב auſcultavit.
(41) נוּחַ *m.* requies. *r.* נוּחַ quieſcere.
עוֹז *m.* robur. *r.* עָזַז roboravit. כֹּהֵן *m.* ſacerdos.
לָבַשׁ veſtivit. תְּשׁוּעָה *f.* ſalus. *r.* ישע *H.* ſervavit.
חָסִיד *m.* benignus, ſanctus. שָׂמַח lætatus, hilaris fuit.
42 שׁוּב 2. *m. f. H.* מָשִׁיחַ *m.* unctus. *r.* מָשַׁח unxit.
זָכַר recordatus fuit. 2. *m. imp. k.*

CAP. VII.

1 כָּלָה conſumtus fuit. *P.* abſolvit. *inf. P.* פָּלַל judicavit, *Hitbp.* oravit. אֵשׁ *f.* ignis. *r.* אשש. יָרַד deſcendit. אָכַל edit, devoravit. עֹלָה *f.* holocauſtum. *r.* עָלָה. זֶבַח *m.* mactatio, victima. *r.* זָבַח. כָּבוֹד *m.* gloria, honor, *r.* כָּבֵד gravis, honoratus fuit. מָלֵא plenus fuit. *P.* implevit.
2 יָכֹל potuit. כֹּהֵן *m.* ſacerdos. בּוֹא venire.
3 רָאָה vidit. יָרַד *inf. k.* כָּרַע incurvavit ſe. אַף *m.* vultus, facies. *r.* אָנַף ſpiravit. רִצְפָּה *f.* pavimentum. *r.* רָצַף ſtravit. שָׁחָה curvatus fuit. 3. *f. Hitbp.* יָדָה jecit. *H.* celebravit, gratias egit. חֶסֶד *m.* benignitas, miſericordia.
5 בָּקָר *m.* bos. צֹאן *c.* grex, oves. חָנַךְ initiavit.
6 מִשְׁמֶרֶת *f.* cuſtodia. *r.* שָׁמַר cuſtodivit. עָמַד ſtetit. כְּלִי *m.* inſtrumentum, vas. שִׁיר canticum. *r.* שׁוּר canere. הָדָה jecit. *H.* confeſſus eſt. *inf. Hitpb.* הָלַל inſanivit. *P.* laudavit. יָד *f.* manus. מַחְצְצְרִים buccinantes. *part. H. r. P.* חצצר.
7 קָדַשׁ ſanctus fuit. *P.* ſanctificavit. תָּוֶךְ *m.* medium. חָצֵר *f.* atrium. חֵלֶב *m.* adeps, pinguedo. שֶׁלֶם *m.* ſacrificium euchariſticum. כּוּל capere. *inf. H.* מִנְחָה *f.* munus, oblatio.
8 עָשָׂה fecit. 3. *f. k.* חַג *m.* feſtum. *r.* חָגַג. עֵת tempus. *r.* עָתַת tempeſtivus fuit. קָהָל *m.* cœtus, congregatio. *r.* קָהַל. נַחַל *m.* vallis, torrens.

עצרה

עֲצָרֶת *f.* interdictio. *it.* cœtus ferians. *r.* עָצַר clausit.
חֲנֻכָּה initiatio, dedicatio. *r.* חָנַךְ initiavit.
10 חֹדֶשׁ *m.* novilunium, mensis. *r.* חָדַשׁ. שִׁלַּח dimisit. *pr. P.*
אֹהֶל *m.* tentorium. שָׂמֵחַ *m.* hilaris. *r.* שָׂמַח lætatus est. טוֹב *m.* bonus.
11 כִּלָּה 3. *f. P.* בּוֹא venire, לֵב *m.* cor, animus. צָלַח secundatus fuit. *H.* prosperum effecit.
12 רָאָה vidit. 3. *m. f N.* שָׁמַע audivit, exaudivit. תְּפִלָּה *f.* precatio. *r.* פָּלַל. בָּחַר elegit.
13 מָטָר *m.* pluvia. צִוָּה *P.* præcepit. חָגָב *m.* locusta, bruchus. דֶּבֶר *m.* pestis.
14 נִכְנַע *N.* depressus est. *H.* humiliavit. קָרָא vocavit.
בִּקֵּשׁ *P.* quæsivit. דֶּרֶךְ *c.* via. רַע *m.* malus. *r.* רוּעַ malum esse. סָלַח condonavit. חַטָּאָה *f.* peccatum. *r.* חָטָא erravit, peccavit. רָפָא sanavit. 1. *f. K.*
15 עַיִן *f.* oculus, fons. פָּתַח aperuit. *part. Pah.* אֹזֶן *f.* auris. קַשֻּׁבוֹת *f. pl.* attentæ. *r.* קָשַׁב auscultavit.
17 יָלַךְ ivit. 2. *f. k.* הָלַךְ incessit, ambulavit. עָשָׂה *inf. K.*
חֹק *m.* חֻקָּה *f.* statutum. *r.* חָקַק descripsit. מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit.
18 קוּם 1. *præt. H.* כִּסֵּא *m.* solium. מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ.
כָּרַת cecidit, pepigit, *sc.* fœdus. מָשַׁל dominatus est.
19 עָזַב reliquit, dereliquit. מִצְוָה *m.* præceptum. *r.* צִוָּה.
נָתַן dedit. עָבַד servivit. אַחֵר *m.* alius. שָׁחָה 2. *m. pl. præt. Hitbp.*
20 נָתַשׁ evulsit, exstirpavit. אֲדָמָה *f.* terra. שלך *H.*
הִשְׁלִיךְ projecit, abjecit. מָשָׁל *m.* parabola, proverbium. שְׁנִינָה *f.* dicterium. *r.* שָׁנַן acuit.
21 עֶלְיוֹן *m.* excelsus, supremus. *r.* עָלָה. עָבַר transiit.
שָׁמֵם desolavit. *it.* obstupuit.
22 יָצָא 3. *præt. H.* חָזַק invaluit. *H.* apprehendit. 3. *f. H.*
בּוֹא 3. *præt. H.*

CAP. VIII.

1 קֵץ *m.* finis, extremum. *r.* קָצַץ amputavit. שָׁנָה *f.* annus. *r.* שָׁנָה iteravit. בָּנָה ædificavit, exstruxit.
בַּיִת *m.* domus.

2 עִיר *f.* civitas. יָשַׁב sedit, mansit, habitavit. 3. *f. H.*
3 חָזַק invaluit, roboratus fuit. 3. *f. H.*
4 בָּנָה 3. *m. f. k.* מִדְבָּר *m* desertum. *r.* דָּבַר duxit, locutus est מִסְכְּנוֹת *f. pl.* penuaria, promptuaria. *r.* סָכַן profuit. (5) עֶלְיוֹן *m.* excelsus, supremus. תַּחְתּוֹן *m.* inferior. *r.* תחת. מָצוֹר *m.* obsidio, propugnaculum. *r.* צור obsidere. חוֹמָה *f.* murus. *r.* חמה. דֶּלֶת *f.* ostium, janua. בְּרִיחַ *m.* vectis, repagulum. *r.* בָּרַח fugit. (6) רֶכֶב *m.* currus. *r.* רָכַב equitavit. פָּרָשׁ *m.* eques. *r.* פָּרַשׂ exposuit. חֵשֶׁק *m.* desiderium. *r.* חָשַׁק desideravit. בָּנָה *inf. K.* מֶמְשָׁלָה *f.* dominium. *r.* מָשַׁל dominatus est.
7 יתר *N.* נוֹתָר reliquus fuit. *part. N.*
8 כָּלָה consumtus fuit. 3. *pl. præt. P.* עָלָה 3. *f. H.* מַס *m.* tributum. *r.* מָסַס liquefactus fuit.
9 עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד servivit. מְלָאכָה opus. מִלְחָמָה *f.* bellum. שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂוּר principem agere. שָׁלִישׁ *m.* tribunus, dux.
10 נִצָּב *m.* constitutus, præfectus. *r.* יצב *N.* נִצַּב stetit. רָדָה dominatus est.
11 בַּת *f.* filia. יָשַׁב 3. *f. f. K.* אִשָּׁה *f.* uxor. קֹדֶשׁ sanctum, res sacra. *r.* קָדַשׁ sanctus fuit. אָרוֹן *c.* arca.
12 עֹלָה *f.* holocaustum. *r.* עָלָה ascendit. מִזְבֵּחַ *m.* altare. אוּלָם *m.* porticus, vestibulum. *r.* אלם *N.* obmutuit.
13 דָּבָר *m.* verbum, res. *r.* דָּבַר. מִצְוָה *f.* præceptum. *r.* צִוָּה præcepit. שַׁבָּת *c.* cessatio, sabbathum. *r.* שָׁבַת quievit. חֹדֶשׁ *m.* novilunium, mensis. *r.* חדש. מוֹעֵד *m.* tempus statutum, solennitas. *r.* יָעַד condixit, constituit. פַּעַם vice. חַג *m.* festum. מַצָּה *f.* azymum, infermentatum. *r.* מָצַץ expressit. שָׁבוּעַ *m.* septimana. סֻכָּה *f.* tugurium. *r.* סָכַךְ texit, obtexit.
14 עָמַד stetit. 3. *f. H.* מִשְׁפָּט *m.* judicium, mos. *r.* שָׁפַט. מַחְלֹקֶת *f.* partitio. *r.* חָלַק partitus est. כֹּהֵן *m.* sacerdos. עֲבֹדָה *f.* servitus, ministerium. *r.* עָבַד. מִשְׁמֶרֶת *f.* custodia, observatio. *r.* שָׁמַר observavit. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. שֵׁרֵת ministravit. שׁוֹעֵר *m.* janitor. שַׁעַר *m.* porta.

5 סור recedere. 3. pl. *præt. K.* אוֹצָר *m.* theſaurus. *r.* אָצַר recondidit.
6 כון aptare. 3. *f. f. N.* יָסַד fundavit. *part. Hoph.* כַּלֹּה *inf. k.* שָׁלֵם *m.* integrum, completum. *r.* שָׁלֵם integer, perfectus fuit.
17 הָלַךְ ambulavit. שָׂפָה *f.* labium. *it.* ora, littus.
18 אֳנִי *c.* navis. יָדַע ſcivit, novit. לָקַח cepit, ſumſit. כִּכָּר planities, fruſtum. *it.* talentum. זָהָב *m.* aurum. בוא 3. *pl. f. H.*

CAP. IX.

1 מַלְכָּה regina. *r.* מָלַךְ regnavit. שָׁמַע audivit. 3. *f. præt. K.* שֵׁמַע fama. בוא venire. 3. *f. K.* נָסָה ſuſtulit. *P.* tentavit. *inf. P.* חִידָה ænigma. *r.* חוד ænigmatice loqui. חַיִל robur, exercitus. *r.* חיל. כָּבֵד ingens, gravis. *r.* כָּבֵד aggravatus, auctus fuit. מְאֹד valde. גָּמָל camelus. *r.* גָּמַל retribuit. נָשָׂא tulit, portavit. *part. k.* בֹּשֶׂם aroma, odoratum. *r.* בשם. זָהָב aurum. *r.* זהב. רֹב multitudo. *r.* רָבַב multiplicatus fuit. אֶבֶן lapis. *r.* אבן. יָקָר pretioſus. *r.* יָקַר pretioſus fuit. דִּבֵּר locutus eſt. 3 *f. f. P.* לֵבָב cor. *r.* לבב. (2) נגד *H.* הִגִּיד indicavit. 3. *ſing. m. f. H.* דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר. עלם *N.* נֶעְלַם abſconditus fuit. 3. *m. præt. N.*
3 רָאָה vidit. 3. *f. f. k.* חָכְמָה ſapientia. *r.* חָכַם ſapuit. בַּיִת domus. בָּנָה ædificavit.
4 מַאֲכָל cibus. *r.* אָכַל edit. שֻׁלְחָן menſa. *r.* שָׁלַח miſit. מוֹשָׁב ſedes, habitatio. *r.* יָשַׁב ſedit. עֶבֶד ſervus. *r.* עָבַד ſervivit. מַעֲמָד conſtitutio. *r.* עָמַד ſtetit, conſtitit. שֵׁרֵת miniſtravit. *part. m. pl. P.* מַלְבּוּשׁ indumentum. *r.* לָבַשׁ induit, veſtivit ſe. מַשְׁקֶה pincerna. *r.* שקה *H.* potavit. עֲלִיָּה aſcenſus, cœnaculum. *r.* עָלָה adſcendit. עָלָה 3. *m f. k.* עוֹד amplius.
5 מֶלֶךְ rex. אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. שָׁמַע audivit. 1. *ſing. m. præt. k.*
6 אָמַן 1. *m. ſing. præt. H.* W. r. 30. p. 102. בוא venire. 1 *præt. k.* רָאָה vidit. 3. *f. pl. f. k.* עַיִן oculus, fons. *r.* עין. הִנֵּה ecce. נגד *H.* הֻגַּד annunciavit. 3. *m. ſing. pr. Hoph.*

חצי

6 חֲצִי dimidium. *r.* חָצָה dimidiavit, divisit. מַרְבִּית multitudo. *r.* רָבָה. חָכְמָה sapientia. יָסַף addidit.
7 אַשְׁרֵי beatitudines. *it.* beati. *r.* אָשַׁר incessit. *P.* felicitavit. אֱנוֹשׁ homo. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. עָמַד stetit. *part. pl. K.* תָּמִיד jugiter. *r.* תמד.
8 בָּרַךְ benedixit. *part. Pah.* חָפֵץ voluit, complacuit. נָתַן dedit. *inf. K.W.* r. 38. p. 169. כִּסֵּא solium, thronus. *r.* כסא. אַהֲבָה amor. *r.* אָהַב. עָמַד *inf. H.* עוֹלָם seculum. *r.* עלם *N.* abscondit se. עָשָׂה fecit. *inf. k.* מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. צְדָקָה justitia. *r.* צָדַק justus fuit.
9 כִּכָּר orbis, planities; massa. *it.* talentum.
10 בּוֹא venire. *H.* adduxit. 3. *pl. m. præt. H.* עֵץ lignum. אַלְגּוּמִּים ligna thyina, cedri species. *al.* corallia.
11 מְסִלָּה via trita. *it.* agger. *r.* סָלַל aggeravit. כִּנּוֹר cithara. *r.* כנר. נֵבֶל lagena. *it.* nablium, instrumentum musicum. *r.* נָבַל cecidit. שָׁרִים cantores. *r.* שׁוּר canere. רָאָה vidit. 3. *pl præt. N.*
12 חֵפֶץ voluntas, desiderium. *r.* חָפֵץ. שָׁאַל rogavit. 3. *f. præt. k.* מִלְּבַד præter. *r.* בָּדַד solitarius fuit. בּוֹא venire. *H.* adduxit. 3. *f. sing. præt. k.* הָפַךְ vertit, convertit. 3 *f. fœm. f. K.* יָלַךְ abiit.
13 מִשְׁקָל pondus. *r.* שָׁקַל appendit. שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה iteravit. (14) תּוּר investigare. *part. pl. K.* סָחַר mercatus, negotiatus est. בּוֹא venire. *H.* adduxit. *part. pl H.* פֶּחָה dux, præses. כֶּסֶף argentum. *r.* כָּסַף appetivit. (15) צִנָּה clypeus. *r.* צנן. שָׁחַט mactavit. *part. Pah.* שָׁחוּט ductum, protensum.
16 מָגֵן scutum, clypeus. *r* גָּנַן protexit. יַעַר silva. *r.* יער.
17 שֵׁן dens. *it.* ebur. *r.* שָׁנַן acuit. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל magnus fuit. צָפָה speculatus est. *P.* obduxit, obtexit. 3. *m. sing. f. P.* טָהוֹר purus. *r.* טָהֵר mundus fuit.
18 מַעֲלָה gradus. *r.* עָלָה ascendit. כֶּבֶשׁ clivulus. *r.* כָּבַשׁ subiecit, subegit. אָחַז cepit. *it.* cohærere fecit, contignavit. *part. pl. Hoph.* יָד manus. מִזֶּה וּמִזֶּה hinc inde. מָקוֹם locus. *r.* קוּם surgere. שֶׁבֶת habitatio, sedes. *r.* יָשַׁב sedit. אֲרִי leo. *r.* אָרָה carpsit, decer-

Digitized by Google

decerpsit. (19) מַמְלָכָה regnum. r. מָלַךְ regnavit. (20) כְּלִי vas, instrumentum. r. כָּלָה consumtus est. מַשְׁקֶה pincerna, potus. r. שקה H. potavit. סָגַר clausit. part. Pah. סָגוּר clausum, purificatum. חָשַׁב cogitavit, existimavit. 3. præt. N. (21) אֳנִי navis. r. אָנָה luxit. P obvenit. שֵׁן dens. שֶׁנְהַבִּים m. pl. dentes elephantorum, ebora, ex שֵׁן & הַב elephas. r. שָׁנַן acuit. קוֹף simia. r. קוף. תֻּכִּיִּים & תוּכִּיִּים pavones. r. תכך.

22 גָּדַל magnus fuit. 3. m. sing. f. k. עֹשֶׁר divitiæ. r. עָשַׁר ditatus est. (23) בִּקֵּשׁ quæsivit. part. pl. P. לֵב cor. r. לבב. (24) מִנְחָה munus. r. מנח. שַׂלְמָה vestis. r. שלם. נֶשֶׁק armatura. r. נָשַׁק osculatus est. סוּס equus. r. סוס. פֶּרֶד mulus. r. פָּרַד separavit.

25 אֻרְוָה præsepe. pl. אֻרוֹת & אֻרְיוֹת. r. אָרָה carpsit. מֶרְכָּבָה & מֶרְכֶּבֶת currus. r. רָכַב jacuit, cubavit. פָּרָשׁ eques. r. פָּרַשׁ exposuit. ינח H. הִנִּיחַ reliquit. 3. m. sing. f. H. W. r. 27. p. 158. עִיר urbs. r. עור evigilare. רֶכֶב currus. r. רכב.

26 מֹשֵׁל dominatus est. part. k. נָהָר fluvius. r. נָהַר confluxit. גְּבוּל terminus. r. גָּבַל terminavit.

27 אֶרֶז cedrus. r. ארז. שִׁקְמִים m. pl. sycomori. r. שקם. שְׁפֵלָה planities. r. שָׁפֵל depressus fuit.

28 יָצָא exivit. part. H. (29) שְׁאָר reliquus, reliquiæ. r. שָׁאַר reliquus fuit. רִאשׁוֹן prior, primus. r. ראש. אַחֲרוֹן posterior. r. אָחַר distulit. כָּתַב scripsit. part. pl. Pah. נָבִיא propheta r. נָבָא N. prophetavit. נְבוּאָה prophetia. חָזוֹת visio. r. חָזָה vidit. part. k.

31 שָׁכַב cubuit, occubuit. 3. fut. k. קָבַר sepelivit. 3. pl. f. k.

CAP. X.

1 הָלַךְ ivit. 3. f. k. בּוֹא venire. 3. pl. præt. k. מָלַךְ regnavit. inf. H. (2) שָׁמַע audivit. inf. k. בָּרַח fugit. שׁוּב reverti. 3. fut. k. (3) שָׁלַח misit. 3. pl. f. k. קָרָא vocavit. 3. pl. f. k. דָּבַר locutus est. 3. pl. f. P. אָמַר dixit. inf. k. (4) קָשָׁה durus fuit. H. aggravavit.

vavit. 3. *præt.* *H.* עוֹל jugum. *r.* עלל *P.* fecit. קָלַל
levis fuit. *H.* allevavit, leve reddidit. *imp.* *H.* עֲבוֹדָה
servitus. *r.* עָבַד servivit. כָּבֵד gravis. *r.* כָּבֵד gra-
vis fuit. נָתַן dedit. עָבַד 1. *pl.* *f.* *k.*
5 יוֹם dies. שׁוּב reverti. 2. *pl.* *imp.* *k.* יָלַךְ ivit. 3. *f.* *k.*
עָם populus. *r.* עָמַם texit.
6 יָעַץ consuluit, consilium iniit. 3. *m.* *sing.* *f.* *N.* זָקֵן se-
nex. *r.* זָקֵן senuit, consenuit. עָמַד adstitit, stetit.
part. *pl.* *k.* הָיָה fuit. *inf.* *k.* חַי vivens. *r.* חָיָה vi-
xit. אֵיךְ quomodo. יָעַץ *part.* *pl.* *N.* שׁוּב rever-
ti. *H.* reverti facere, reddere, respondere. *inf.* *H.* דָּבָר
verbum. *r.* דָּבַר.
7 רָצָה voluit, benevolus fuit. 2. *m.* *sing.* *præt.* *k.* טוֹב bo-
nus. *r.* טוּב bonum esse. עֶבֶד servus. *r.* עָבַד.
8 עָזַב reliquit. 3. *sing.* *f.* *k.* עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ. יֶלֶד
puer, adolescens. *r.* יָלַד genuit.
9 שׁוּב 1. *pl.* *f.* *H.* קָלַל levis fuit. *imp.* *H.*
10 גָּדַל magnus factus est. 3. *pl.* *præt.* *k.* כָּבֵד 3. *præt.* *H.* קָטֹן
parvus. *r.* קָטֹן parvum fuit. עָבָה crassus fuit.
מָתְנַיִם lumbi.
11 עָמַס oneravit. 3. *præt.* *H.* יָסַף addidit. 1. *f.* *H.* יָסַר ca-
stigavit. 3. *præt.* *P.* שׁוֹט flagellum, scutica. *r.* שׁוּט
circuire. עַקְרָב scorpio. *r.* עָקַר eradicavit.
13 עָנָה respondit. 3. *m.* *sing.* *f.* *k.* עָזַב dereliquit. 3. *m.*
sing. *f.* *k.*
14 נְסִבָּה causa. *r.* סָבַב circuivit, vertit se. לְמַעַן ut, pro-
pter. *r.* עָנָה. קוּם surgere. *H.* confirmare. *inf.* *H.*
16 שׁוּב reverti. *H.* reduxit, respondit. 3. *pl.* *f.* *H.* חֵלֶק pars.
r. חָלַק partitus est. נַחֲלָה possessio. *r.* נָחַל possedit.
אִישׁ vir, quilibet. אֹהֶל tentorium. *r.* אָהַל tentorium
fixit. בַּיִת domus. (17) יָשַׁב habitavit. *part.* *pl.* *k.*
עִיר urbs. *r.* עוּר evigilare. מָלַךְ regnavit. 3. *f.* *k.*
18 שָׁלַח misit. 3. *f.* *k.* מַס tributum. *r.* מָסַס liquefactus fuit.
רָגַם lapidavit. 3. *pl.* *f.* *k.* אֶבֶן lapis. *r.* אבן. מוּת mo-
ri. 3. *f.* *k.* אָמֵץ robustus fuit. *H.* roboravit, confirma-
vit se. 3. *pr.* *Hithp.* עָלָה ascendit. *inf.* *k.* מֶרְכָּבָה
currus. *r.* רָכַב equitavit. נוּס fugere.
19 פָּשַׁע defecit. 3. *pl.* *f.* *K.*

CAP.

CAP. XI.

בּוֹא venire. 3. *f. k.* קָהַל congregavit. בַּיִת domus. *r.* בית. מֵאָה centum. *r.* מאה. אֶלֶף mille. *r.* אָלַף didicit. בָּחַר elegit. *part. Pab.* עָשָׂה fecit *part. k.* מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם edit. *it.* pugnavit. *inf. N.* שׁוּב reverti. *H.* reduxit. *inf. H.* מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ regnavit.

דָּבָר verbum. *r.* דִּבֵּר locutus est. אָמַר dixit. *inf. K.* אָמַר 3. *sing. imp. k.* מֶלֶךְ rex. *r.* מָלַךְ.

עָלָה adscendit. 2. *pl. m. f. k.* אָח frater. *r.* אחה. שׁוּב reverti. 2. *pl imp. k.* הָיָה fuit, factum est. 3. *pr. N.* שָׁמַע audivit, obtemperavit. 3. *pl. f. k.* יָלַךְ ivit. *inf. k.*

בָּנָה ædificavit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 131. עִיר urbs. *r.* עור evigilare. מָצוֹר obsidio. *r.* צור obsidere.

חָזַק invaluit. *P.* confirmavit. 3. *f. f. P.* מְצוּרָה *f.* munitio. *r.* צור. נָתַן dedit. נָגִיד *m.* dux. אֹצָר thesaurus *r.* אָצַר recondidit. מַאֲכָל *m.* cibus. *r.* אָכַל. שֶׁמֶן *m.* oleum. יַיִן vinum.

צִנָּה *f.* clypeus. *r.* צנן. רֹמַח *m.* lancea. הַרְבֵּה multum. *r.* רָבָה. (13) כֹּהֵן sacerdos. יצב *H.* statuit, constituit. 3. *pl. præt. Hitbp.* גְּבוּל terminus. *r.* גָּבַל terminavit.

עָזַב deseruit, reliquit. מִגְרָשׁ *m.* expulsio. *it.* suburbium. *r.* גָּרַשׁ expulit. אֲחֻזָּה *f.* possessio. *r.* אָחַז cepit. זָנַח deseruit, removit.

עָמַד stetit. 3. *f. H.* בָּמָה *f.* excelsum. *r.* בום. שָׂעִיר *m.* pilosus. *pl.* dæmones. *r.* שָׂעַר horruit. עֵגֶל *m.* vitulus. *r.* עגל.

6 אַחֲרֵי & אַחַר post. *r.* אָחַר moratus est. שֵׁבֶט tribus. לֵבָב cor. *r.* לבב. בִּקֵּשׁ quæsivit. *inf. P.* זָבַח sacrificavit. (17) מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ. אָמֵץ robustus fuit. 3. *pl. f. P.* דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit.

8 לָקַח accepit. 3. *f. k.* W. r. 38. p. 170. אִשָּׁה uxor. בֵּן filius. בַּת filia. (19) יָלַד genuit. 3. *f. k.* W. r. 37. p. 159.

1 אָהַב dilexit. 3. *f. k.* W. r. 30. p. 102. נָשִׁים fœminæ. *r.* נָשָׁה oblitus est. פִּילֶגֶשׁ *f.* concubina. *r.* פלג. נָשָׂא tulit. (23) בּוּן intelligere. 3 *f. H.* פָּרַץ rupit.

מזון

מָזוֹן *m.* alimentum. *r.* זון. רֹב multitudo. *r.* רָבַב copiosus fuit. שָׁאַל rogavit, postulavit. הָמוֹן *m.* sonitus. *it.* multitudo, turba. *r.* הָמָה tumultuatus fuit.

CAP. XII.

1 הָיָה fuit. כּוּן aptare. *H.* confirmare. *inf. H.* מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ regnavit. חֶזְקָה robur. *r.* חָזַק invaluit. עָזַב dereliquit. תּוֹרָה *f.* lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit.

2 שָׁנָה *f.* annus. *r.* שָׁנָה iteravit. מֶלֶךְ rex. עָלָה ascendit. מָעַל prævaricatus est.

3 אֶלֶף mille. רֶכֶב currus. *r.* רָכַב equitavit. פָּרָשׁ *m.* eques. *r.* פָּרַשׁ exposuit. מִסְפָּר *m.* numerus. *r.* סָפַר numeravit. עַם *m.* populus. *r.* עָמַם texit. בּוֹא venire. (4) לָכַד cepit. עִיר urbs. *r.* עוּר evigilare. מְצוּרָה *f.* munitio. *r.* צוּר obsidere.

5 נָבִיא *m.* propheta. *r.* נבא. שַׂר princeps. *r.* שׂוּר principatum tenere. אָסַף collegit, congregavit. 3. *p'. pr. N.* W. r. 30. p. 102. & r. 4. p. 9. פָּנִים *m. pl.* facies. *r.* פָּנָה aspexit. יַד manus. *r.* יָדָה jecit.

6 כנע *H.* הִכְנִיעַ humiliavit. 3. *pl. f. N.* צַדִּיק *m.* justus. *r.* צָדַק justus fuit.

7 רָאָה vidit. *inf. k.* דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר locutus fuit. שחת perdidit. 1. *f. f. H.* נָתַן dedit. מְעַט parum. *r.* מָעַט parum fuit. פְּלֵיטָה evasio. *r.* פָּלַט evasit. נָתַךְ stiliavit. חֵמָה *f.* æstus iræ. *r.* יָחַם incaluit.

8 עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד servivit. יָדַע scivit. עֲבוֹדָה servitus. (9) לָקַח accepit. 3 *f. k.* אוֹצָר thesaurus. *r.* אָצַר recondidit. בַּיִת domus. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן protexit. זָהָב *m.* aurum. *r.* זהב.

10 עָשָׂה fecit. 3. *f. k.* תַּחַת sub, pro. נְחֹשֶׁת æs. *r.* נחשׁ *P.* auguratus fuit. פָּקַד visitavit. *H.* constituit. רָץ *m.* cursor. *r.* רוּץ currere. שָׁמַר custodivit. פֶּתַח ostium. *r.* פָּתַח aperuit. נָשָׂא tulit.

11 שׁוּב reverti. *H.* reduxit, retulit. 3. *præt. H.* תָּא *m.* thalamus.

12 כָּנַע *N.* incurvavit, depressit, humiliavit. אַף ira. *r.* אָנַף iratus est. שָׁחַת corrupit. כָּלָה consumtio. *r.* כלה

r. קָלָה. טוֹב bonum. r. טוב. (13) חָזַק invaluit. 3. f. f. Hithp. בָּחַר elegit. שׂוּם ponere. שֵׁם nomen. שֵׁבֶט tribus. אֵם mater. r. אמם

14 רַע malum. r. רוּעַ malum esse. לֵב cor. r. לבב. דָּרַשׁ quæsivit.

15 ראשׁוֹן primus. r. ראשׁ. אַחֲרוֹן posterior. r. אָחַר distulit. כָּתַב scripsit. part. Pah. חָזָה vidit. יחשׂ Hithp. recensuit per genealogiam. מִלְחָמָה f. bellum. r. לָחַם edit, pugnavit. יוֹם dies.

16 שָׁכַב cubuit. אָב pater. r. אָבָה voluit. קָבַר sepelivit. 3. f. f. N.

CAP. XIII.

1 שָׁנָה f. annus. r. שָׁנָה iteravit. מָלַךְ regnavit. 3. f. k.

2 אֵם f. mater. r. אמם. בַּת f. filia. r. בָּנָה exstruxit. מִלְחָמָה f. bellum. r. לָחַם comedit. it. pugnavit.

3 אָסַר ligavit, junxit. 3. f. k. W. r. 30. p. 106. חַיִל fortitudo. גִּבּוֹר potens. r. גָּבַר prævaluit. אֶלֶף mille. אִישׁ vir. בָּחוּר electus. it. juvenis. r. בָּחַר. עָרַךְ disposuit.

4 קוּם surgere. 3 f. K. מֵעַל desuper. r. עָלָה ascendit. שָׁמַע audivit. (5) יָדַע scivit. inf. k. W. r. 37. p. 165. מַמְלָכָה f. regnum. r. מָלַךְ. עוֹלָם seculum. r. עלם. בֵּן filius. r. בָּנָה. בְּרִית f. fœdus. r. בָּרָה elegit. מֶלַח sal. r. מָלַח salivit. (6) מָרַד rebellavit. 3. f. k. אָדוֹן m. dominus. r. ארן. (7) קָבַץ congregavit. 3. pl. f. N. אֱנוֹשׁ m. vir. r. אָנַשׁ ægrotavit. רֵיק vacuus. r. ריק H. evacuit. אָמֵץ robustus fuit. 3. pl. f. Hitbp. נַעַר m. puer. r. נָעַר excussit. רַךְ tener. r. רָכַךְ mollitus fuit. לֵבָב cor. r. לבב. חָזַק invaluit. 3. præt. Hitbp. פָּנִים m. pl. facies. r. פָּנָה adspexit.

8 עַתָּה nunc. מַמְלֶכֶת constr. מַמְלָכָה f. regnum. r. מָלַךְ. הָמוֹן turba. r. הָמָה tumultuatus fuit. רַב multus. r. רָבַב. עֵגֶל vitulus. r. עגל. זָהָב m. aurum. r. זהב.

9 נָדַח impulit, expulit. כֹּהֵן sacerdos. r. כָּהַן. עַם populus. r. עָמַם texit. אֶרֶץ terra. מָלֵא plenus fuit. inf. P. פַּר m. juvencus, taurus. בָּקָר bos. r. בָּקַר quæsivit. אַיִל aries.

Digitized by Google

10 עָזַב dereliquit. שֵׁרֵת miniſtravit. *part. P.* מְלָאכָה *conſtr.* מְלֶאכֶת *f.* opus. *r.* לאך.
11 קטר *P.* adolevit. *part. H.* עֹלָה aſcenſio, holocauſtum. *r.* עָלָה. בֹּקֶר mane. *r.* בָּקַר quæſivit. עֶרֶב *m.* veſpera. *r.* עָרַב miſcuit. קְטֹרֶת ſuffimentum. *r.* קטר. סַמִּים *m. pl.* aromata. *r.* סמם. מַעֲרָכָה & מַעֲרֶכֶת diſpoſitio, ordo. *r.* עָרַךְ diſpoſuit. לֶחֶם panis *r.* לָחַם comedit. שֻׁלְחָן menſa. *r.* שָׁלַח miſit. טָהוֹר mundus. *r.* טָהֵר. מְנוֹרָה *f.* candelabrum. *r.* נור. נֵר lucerna. *r.* נור. בָּעַר arſit, accendit. *inf. P.* מִשְׁמֶרֶת *f.* cuſtodia. *r.* שָׁמַר cuſtodivit.
12 הִנֵּה ecce. ראשׁ caput. חֲצֹצְרָה *f.* tuba. *r.* חצר. תְּרוּעָה vociferatio, clangor. *r.* רוע malum eſſe. *H.* vociferatus eſt, clanxit. לָחַם comedit. *it.* pugnavit. 2. *pl. f. N.* צָלַח proſperatus eſt. 2. *pl. f. H.*
13 סָבַב circuivit. 3. *præt. H.* מַאֲרָב inſidiæ. *r.* אָרַב inſidiatus eſt.
14 פָּנָה reſpexit. פָּנִים facies. *it.* ante. *r.* פָּנָה. אָחוֹר retro. *r.* אָחַר. צָעַק clamavit. חצר *P.* tubicinavit. *part. pl.*
15 נָגַף percuſſit.
16 נוּס fugere. 3 *f. k.*
17 נכה *H.* percuſſit. 3. *pl. f. H.* מַכָּה *f.* plaga. *r.* נכה. רַב multus. *r.* רָבַב. נָפַל cecidit. חָלָל vulneratus. *r.* חָלַל confoſſus eſt.
18 כנע *H.* humiliavit. 3. *pl. f. N.* עֵת tempus. *r.* עָתַת. אָמֵץ robuſtus fuit. 3. *pl. f. N.* W. r. 30. p. 102. r. 4. p. 9. שען *N.* innixus eſt. 3. *pl. præt. N.*
19 רָדַף perſecutus eſt. לָכַד cepit. עִיר civitas. *r.* עור evigilare. בַּת *f.* filia *r.* בָּנָה.
20 עָצַר clauſit, continuit. כֹּחַ vis, fortitudo. עוֹד adhuc. מוּת mori. (21) יָלַד genuit. 3 *f. H.*
22 יֶתֶר reſiduum. *r.* יתר *N.* reliquus fuit. דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit. מִדְרָשׁ *m.* commentarius, hiſtoria. *r.* דָּרַשׁ quæſivit. (23) שָׁכַב cubuit. אָב *m.* pater. *r.* אָבָה voluit. קָבַר ſepelivit. מָלַךְ regnavit. בֵּן filius. *r.* בָּנָה. תַּחַת ſub, pro. יוֹם dies. שָׁקַט requievit. אֶרֶץ terra. *r.* ארץ. שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה iteravit.

CAP.

CAP. XIV.

1 עָשָׂה fecit. 3.*f.k.*W.r.33.p.132. טוֹב bonum. *r.* טוב.
יָשָׁר rectum. *r.* יָשַׁר. עַיִן oculus.
2 סוּר recedere. *H.* removere. 3.*f.H.* מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח
immolavit. נֵכָר alienus. *r.* נָכַר alienus fuit.
בָּמָה excelsum. *r.* בּוּם. שָׁבַר fregit. מַצֵּבָה *f.* statua. *r.* יצב *H.* constituit. גָּדַע succidit. 3.*f.f.P.*
אֲשֵׁרָה *f.* lucus. *r.* אָשַׁר incessit.
3 דָּרַשׁ quæsivit. *inf. k.* עָשָׂה fecit. *inf. k.* תּוֹרָה lex. *r.*
יָרָה jecit. *H.* docuit. מִצְוָה *f.* præceptum. *r.* צָוָה
præcepit. (4) חַמָּנִים *m.pl.* subdiales statuæ. *r.* חָמַם.
שָׁקַט quievit מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ.
5 בָּנָה ædificavit. 3.*f.f.k.* מְצוּרָה *f.* munitio. *r.* צוּר obsidere. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם. נוּחַ quiescere.
3.*præt. H.* (6) סָבַב circumdedit. 1.*f.H.* חוֹמָה *f.*
murus. *r.* חמה. מִגְדָּל turris. *r.* גָּדַל crevit, magnus
fuit. דֶּלֶת janua. *r.* דלת. בְּרִיחַ vectis. *r.* בָּרַח fugit. דָּרַשׁ quæsivit. נוּחַ quiescere. 3.*f.H.* סָבִיב circuitus. מִסָּבִיב undique. *r.* סָבַב. צָלַח prosperatus
est. 3.*f.H.*
7 חַיִל robur, exercitus. נָשָׂא tulit. צִנָּה *f.* clypeus, scutum. *r.* צנן. רֹמַח hasta. אֶלֶף mille. מָגֵן clypeus.
r. גָּנַן texit. דָּרַךְ calcavit. *it.* tetendit. קֶשֶׁת arcus.
גִּבּוֹר fortis. *r.* גָּבַר valuit.
10 יָצָא exivit. מֶרְכָּבָה *f.* currus. *r.* רָכַב equitavit. בּוֹא venire. (11) עָרַךְ disposuit. גֵּיא vallis.
12 קָרָא clamavit. עָזַר adjuvit. רַב multus. *r.* רָבַב.
שען *N.* innixus fuit. 1.*pl.præt.N.* שֵׁם nomen. *r.* שמה.
הָמוֹן turba. *r.* הָמָה tumultuatus est. עָצַר clausit. *it.*
imperavit. אֱנוֹשׁ *m.* homo. *r.* אָנַשׁ ægrotavit.
13 נָגַף percussit. 3.*f.f.k.* כּוּשׁ arabs. *al.* æthiops.
14 רָדַף persecutus fuit. עַם populus. *r.* עָמַם texit. נָפַל cecidit. מִחְיָה vita. *r.* חָיָה vixit. שָׁבַר fregit. 3. *pl.
præt. N.* מַחֲנֶה *c.* castra. *r.* חָנָה castra posuit. שָׁלָל
spolium. *r.* שָׁלַל. הַרְבֵּה multum. מְאֹד valde.
15 נכה *H.* percussit. 3.*f.H.* פַּחַד *m.* pavor. *r.* פָּחַד expavit. בָּזַז prædatus est, diripuit. 3.*f.k.* בִּזָּה præda

Digitized by Google

16 אהל tentorium. *r.* אָהַל tentoria fixit. מִקְנֶה possessio. *r.* קָנָה possedit. שָׁבָה captivum duxit. צאן grex, pecus. רב multitudo. *r.* רָבַב. גָּמָל camelus. *r.* גָּמַל retribuit. שׁוּב reverti.

CAP. XV.

1 בֵּן filius. *r.* בָּנָה ædificavit. רוּחַ spiritus. *r.* רָוַח dilatatus fuit, respiravit.

2 יָצָא exivit. שָׁמַע audivit. 2. *imp. k.* הָיָה *inf. k.* דָּרַשׁ quæsivit. 2. *pl. f. k.* מָצָא invenit. 3. *f. f. N.*

3 יוֹם dies. רַב multus. *r.* רָבַב. אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. כֹּהֵן *m.* sacerdos. יָרָה jecit. *H.* docuit. *part. H.* תּוֹרָה *f.* lex. *r.* יָרָה.

4 שׁוּב reverti. צַר angustia. *r.* צוּר obsidere. בִּקֵּשׁ quæsivit. 3. *pl. f. P.* (5) עֵת tempus. *r.* עָנָה. שָׁלוֹם *m.* pax. *r.* שָׁלַם integer fuit. מְהוּמָה *f.* turbatio. *r.* הוּם divexare, turbare. יָשַׁב habitavit. *part. k.* אֶרֶץ terra. *r.* ארץ. (6) כָּתַת contudit, contrivit. 3. *præt. Pyh.* גּוֹי gens. עִיר civitas. *r.* עוּר evigilare. הָמַם contrivit. צָרָה angustia. *r.* צוּר.

7 חָזַק invaluit. רָפָה debilis, remissus fuit. יָד *c.* manus. שָׂכָר merces. *r.* שָׂכַר mercede conduxit. פְּעֻלָּה *f.* opus. *r.* פָּעַל operatus est.

8 נְבוּאָה *f.* prophetia. *r.* נָבָא. נָבִיא *m.* propheta. חָזַק 3. *præt. Hithp.* עָבַר transiit. 3. *f. f. H.* שִׁקּוּץ abominatio. *r.* שקץ *P.* abominatus est. לָכַד cepit. הַר mons. *r.* הרר. חִדֵּשׁ *P.* innovavit. 3. *f. P.* מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח sacrificavit. אוּלָם porticus. *r.* אול.

9 קָבַץ congregavit. גֵּר advena. *r.* גּוּר peregrinari. נָפַל cecidit. רב multitudo. *r.* רָבַב. רָאָה vidit. *inf. k.*

10 חֹדֶשׁ mensis. *r.* חָדַשׁ. מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ.

11 שָׁלָל spolium. *r.* שָׁלַל. בּוֹא venire. *H.* adducere. 3. *pl. præt. H.* בָּקָר *m.* bos. *r.* בקר *P.* quæsivit. מֵאָה centum. צאן grex, oves.

12 בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה elegit. לֵבָב cor. *r.* לבב. נֶפֶשׁ anima. *r.* נפש.

13 מוּת mori. קָטָן parvus. *r.* קָטַן. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל.

איש

Digitized by Google

אִישׁ vir. אִשָּׁה fœmina. (14) שבע N. juravit. 3. pl. f. N. קוֹל vox. תְּרוּעָה f. vociferatio. r. רוּעַ malum esse. H. vociferatus est. al. רִיעַ. חֲצֹצְרָה tuba. r. חצר. שׁוֹפָר buccina. r. שָׁפַר elegans fuit.
15 שָׂמַח lætatus fuit. שְׁבוּעָה f. juramentum. רָצוֹן m. voluntas. r. רָצָה voluit. נוּחַ quiescere. סָבִיב circuitus. r. סָבַב. (16) סוּר recedere. 3. f. præt. H. גְּבִירָה f. hera. r. גָּבַר valuit. עָשָׂה 3. f. præt. k. אֲשֵׁרָה f. lucus. r. אָשַׁר incessit. כָּרַת excidit. מִפְלֶצֶת f. horror, idolum. r. פלץ. דָּקַק contrivit. 3 f. H. שָׂרַף combussit. נַחַל torrens. r. נָחַל possedit. (17) בָּמָה excelsum. r. בום. סוּר 3. pr. k. שָׁלֵם perfectum. r. שָׁלַם.
18 קֹדֶשׁ sanctitas, sanctificatio. r. קָדַשׁ. בַּיִת domus. כֶּסֶף m. argentum. r. כָּסַף appetivit. זָהָב aurum. r. זהב. כְּלִי vas. r. כָּלָה consumtus est.
19 מִלְחָמָה f. bellum. r. לָחַם edit, pugnavit. שָׁנָה annus.

CAP. XVI.

1 מַלְכוּת f. regnum. r. מָלַךְ. עָלָה ascendit. מֶלֶךְ rex. בָּנָה ædificavit. 3. f. k. נָתַן dedit. inf. k. יָצָא exivit: part. K. (2) אוֹצָר m. thesaurus. r. אָצַר recondidit. בַּיִת domus. שָׁלַח misit. יָשַׁב habitavit. part. k. (3) בְּרִית f. fœdus. r. בָּרָה elegit. אָב m. pater. r. אָבָה voluit. יָלַךְ ivit. imp. k. פּוּר disrumpi. H. irritum fecit. imp. H.
4 שָׁמַע audivit. שַׂר princeps. r. שׂוּר principatum tenere. חַיִל robur, exercitus. עִיר urbis. r. עוּר evigilare. נכה H. percussit. 3. pl f. H. מִסְכְּנוֹת f. pl. thesauri, armamentaria. r. סָכַן profuit.
5 חָדַל cessavit, desiit. 3. f. k. W. r. 30. p. 106.; בָּנָה inf. k. שָׁבַת cessavit, quievit. 3. f. f. H. מְלָאכָה f. opus. r. לאך. (6) לָקַח sumsit. כֹּל omnis, totus. נָשָׂא tulit. אֶבֶן f. lapis. r. אבן. עֵץ lignum.
7 עֵת tempus. r. עָתַת. בּוֹא venire. שען N. innixus fuit. inf. H. מלט N. evasit. P. eripuit.

Digitized by Google

8 רֹב multitudo. r. רָבַב. רֶכֶב m. currus. r. רָכַב equitavit. פָּרָשׁ eques. r. פָּרַשׁ expoſuit. רָבָה multus fuit, crevit. inf. H. מְאֹד valde. נָתַן dedit. יָד manus. (6) עַיִן oculus. שׁוּט itare. P. percurrere. part. P. חָזַק invaluit. inf. Hithp. לֵבָב cor. r. לָבַב. שָׁלֵם perfectum. r. שָׁלַם integer fuit. סכל N. ſtulte egit. עַתָּה tunc. יֵשׁ eſt vel ſunt. מִלְחָמָה f. bellum. r. לָחַם edit, pugnavit.

10 כָּעַס iratus fuit. רָאָה vidit. part. k. מַהְפֵּכָה f. ſubverſio. r. הָפַךְ ſubvertit. זַעַף m. indignatio. r. זָעַף indignatus fuit. רָצַץ confregit. 3. f. f. P. עַם populus. r. עָמַם texit.

11 הִנֵּה ecce. דָּבָר verbum. r. דָּבַר locutus eſt. רִאשׁוֹן primus. r. ראש. אַחֲרוֹן poſterior. r. אָחַר moratus eſt. כָּתַב ſcripſit. part. Pah. סֵפֶר liber. r. סָפַר numeravit.

12 חָלָה ægrotavit. 3. f. k. רֶגֶל pes. r. רָגַל obtrectavit. P. exploravit. חֳלִי m. morbus. r. חָלָה. דָּרַשׁ quæſivit. רָפָא ſanavit. part. k.

13 שָׁכַב cubuit. מוּת mori.

14 קָבַר ſepelivit. קֶבֶר m. ſepulchrum. כָּרָה paravit, fodit. מִשְׁכָּב cubile. r. שָׁכַב. מָלֵא plenus fuit. 3. pr. P. בֶּשֶׂם m. aroma. r. בשם. זַן alimentum. in pl. זְנִים ſpecies aromatum. r. זון רָקַח condivit. part. Pyh. מִרְקַחַת & מֶרְקָחָה f. unguentatio. מַעֲשֶׂה opus. r. עָשָׂה fecit. שָׂרַף combuſſit. שְׂרֵפָה combuſtio.

CAP. XVII.

1 מָלַךְ regnavit. בֵּן filius. תַּחַת ſub, pro. חָזַק invaluit. 3. f. Hithp. (2) נָתַן dedit. חַיִל robur, exercitus. כֹּל omnis. עִיר urbs. r. עור evigilare. מְצוּרָה munitio. r. בָּצַר amputavit. נְצִיב ſtatus. it. præſes. r. נצב. לָכַד cepit. אָב pater. r. אָבָה voluit. (3) הָלַךְ ambulavit. דֶּרֶךְ via. r. דָּרַךְ calcavit. רִאשׁוֹן primus. r. ראש. דָּרַשׁ quæſivit. בַּעַל dominus. it. idoli nomen. (4) מִצְוָה f. præceptum. r. צָוָה præcepit. מַעֲשֶׂה opus. r. עָשָׂה fecit.

בון

5 כּוּן aptare. *H.* confirmare. 3. *f. f. H.* מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ. יָד c. manus. *r.* יָדָה jecit. מִנְחָה *f.* munus. *r.* מנח *vel* נָחָה. עֹשֶׁר divitiæ. *r.* עָשַׁר dives factus est. כָּבוֹד gloria. *r.* כָּבֵד gravis, honoratus fuit. רֹב multitudo. *r.* רָבַב.

6 גָּבַהּ altus fuit, extulit se. לֵב cor. *r.* לבב. סוּר recedere. *H.* removere. בָּמָה excelsum. *r.* בּוּם. אֲשֵׁרָה *f.* lucus. *r.* אָשַׁר incessit.

7 שָׁלַח misit. שַׂר princeps. *r.* שׂוּר principatum tenere. לָמַד didicit. *P.* docuit. *part. P.*

8 כֹּהֵן sacerdos. *r.* כָּהַן. (9) סֵפֶר liber. *r.* סָפַר numeravit. תּוֹרָה *f.* lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. סָבַב circuivit. 3. *f. k.* עַם populus.

10 פַּחַד pavor. *r.* פָּחַד expavit. מַלְכוּת regnum. *r.* מָלַךְ. סָבִיב circuitus. *r.* סָבַב. לָחַם edit, pugnavit. 3. *pl pr. N.*

11 בּוֹא venire. *H.* adduxit. *part. H.* כֶּסֶף *m.* argentum. *r.* כָּסַף appetivit. מַשָּׂא onus, vectigal. *r.* נָשָׂא tulit. צאן pecus. אַיִל aries. תַּיִשׁ *m.* hircus. אֶלֶף mille. מֵאָה centum. (12) הָלַךְ ivit. *part. k.* גָּדֵל magnus, crescens. *r.* גָּדַל. מַעְלָה supra. *r.* עָלָה ascendit. בָּנָה ædificavit. בִּירָנִיּוֹת *f. pl.* palatia, arces. *r.* בִּיר. מִסְכְּנוֹת *f. pl.* penuaria, thesauri, armamentaria. *r.* סָכַן profuit. (13) מְלָאכָה opus. *r.* לאך. רַב multus. *r.* רָבַב. אֱנוֹשׁ vir. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר. (14) פְּקֻדָּה *f.* census. *r.* פָּקַד visitavit. בַּיִת domus.

16 נָדַב sponte obtulit. *part. Hitbp.*

17 נוֹשֵׁק armatus. *r.* נָשַׁק osculatus est. קֶשֶׁת arcus. מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן protexit.

18 חָלַץ exuit, expedivit. *part. Pah.* צָבָא exercitus. *r.* צָבָא militavit. (19) שָׁרַת ministravit. *part. P.* מִלְּבַד præter. *r.* בָּדַד solitarius fuit. מִבְצָר munitio. *r.* בָּצַר præcidit. *P.* munivit.

CAP. XVIII.

1 הָיָה fuit. עֹשֶׁר *m.* opulentia. *r.* עָשַׁר. רֹב multitudo. *r.* רָבַב. חתן *Hitbp.* affinitatem iniit.

2 יָרַד descendit. 3.*f*.*k*. קֵץ finis. *r*. קָצַץ amputavit.
שָׁנָה annus. *r*. שָׁנָה iteravit. זָבַח mactavit. צֹאן pe-
cus. בָּקָר *m*. bos. *r*. בָּקַר quæsivit. עַם *m*. populus.
r. עָמַם texit. סוּת *H*. הֵסִית incitavit, persuasit.
3.*f*.*H*. עָלָה ascendit. *inf*.*k*.
3 יָלַךְ ivit, processit. 2 *f*.*k*. מִלְחָמָה *f*. bellum. *r*. לָחַם
comedit. *it*. pugnavit.
4 דָּרַשׁ quæsivit, *imp*.*k*. נָא quæso. יוֹם dies. דָּבָר ver-
bum. *r*. דָּבַר locutus est. (5) קָבַץ congregavit.
נָבִיא *m*. propheta. *r*. נבא. אִישׁ vir. חָדַל cessavit.
1.*f*.*k*. נָתַן dedit. יָד *c*. manus *r*. יָדָה jecit.
7 שָׂנֵא odit. נבא *N*. prophetavit. *part*. *Hithp*. טוֹב bo-
num. *r*. טוב. רָעָה *f*. malum. *r*. רוּעַ. בֵּן filius. *r*.
בָּנָה exstruxit. (8) קָרָא vocavit. סָרִיס *m*. eunu-
chus. *r*. סרס. אֶחָד *m*. unus. *r*. אָחַד. מָהַר festina-
vit. *imp*. *P*. (9) יָשַׁב sedit. *part*. *k*. בֶּגֶד vestis,
גֹּרֶן area. פֶּתַח ostium. *r*. פָּתַח aperuit. שַׁעַר por-
ta. *r*. שָׁעַר æstimavit. פָּנִים *m*.*pl*. facies. *r*. פָּנָה aspe-
xit. (10) עָשָׂה fecit. קֶרֶן cornu. בַּרְזֶל ferrum.
נָגַח cornu petiit. 2.*f*.*P*. כָּלָה consumtus est. *inf*. *P*.
11 צָלַח prosperatus est. *imp*. *H*.
12 מַלְאָךְ *m*. nuncius. *r*. לאך. הָלַךְ ivit, processit. פֶּה os, oris.
13 חַי vivus. *r*. חָיָה vixit. דָּבַר locutus est. 1.*f*.*P*.
14 בּוֹא venire. (15) פַּעַם pulsus, *in pl*. vices. *r*. פָּעַם
P. agitavit. שבע *H*. juravit. *part*. *k*. אֱמֶת veritas.
r. אָמַן nutrivit. *H* credidit. שֵׁם nomen. *r*. שמה.
16 כֹּל omnis, totus. נָפַץ dispersus fuit. *part*. *k*. הַר mons.
r. הרר. צֹאן pecus. רֹעֶה *m*. pastor. *r*. רָעָה pavit.
אָדוֹן dominus. שׁוּב reverti. בַּיִת domus. שָׁלוֹם *m*.
pax. *r*. שָׁלַם perfectus fuit.
18 שָׁמַע audivit. רָאָה vidit. כִּסֵּא solium, thronus.
r. כסא. צָבָא exercitus. *r*. צָבָא ministravit, milita-
vit. עָמַד stetit. יָמִין dextra. *r*. ימן *H*. dextravit.
שְׂמֹאל sinistra. *r*. שמל *H*. sinistravit.
19 פָּתָה persuasus fuit. *P*. decepit. 3.*f*.*P*. נָפַל cecidit.
20 יָצָא exivit. רוּחַ spiritus. *r*. רָוַח respiravit.
21 שֶׁקֶר falsitas, mendacium. *r*. שָׁקַר mentitus est. יָכֹל po-
tuit, prævaluit.

נָגַשׁ accessit. 3. *f k.* נכה *H.* percussit. 3. *f. f. H.* W. r. 33. p. 133. לְחִי *f.* gena, maxilla. *r.* לחה. דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit. עָבַר transivit.

חֶדֶר *m.* cubiculum. *r.* חָדַר intravit. חבא *N.* abscondit se. *inf. N.*

לָקַח sumsit. *imp. k.* שַׂר princeps. *r.* שׂור. עִיר civitas. *r.* עור evigilare. (26) שׂוּם ponere. 2. *pl. imp. H.* W. r. 27. p. 93. כֶּלֶא coercitio, carcer. *r.* כָּלָא cohibuit. אָכַל comedit. 2. *pl. imp. H.* לֶחֶם panis. *r.* לָחַם comedit. לַחַץ *m.* oppressio. *r.* לָחַץ arctavit.

עָלָה 3. *f. k.* W. r. 33. p. 132.

חָפַשׂ scrutatus est. *Hithp.* mutavit se. לָבַשׁ induit. בֶּגֶד *m.* perfidia. *it.* vestis. *r.* בָּגַד perfidus fuit.

צִוָּה præcepit. רֶכֶב currus. לָחַם pugnavit. 2. *pl. f. N.* קָטֹן parvus. *r.* קָטֹן. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל. בַּד solus. לְבַד seorsim. לְבַדִּי solus ego. לְבַדּוֹ tantum ille. *r.* בָּדַד solitarius fuit.

סָבַב circuivit, vertit se. 3. *pl. f. k.* זָעַק clamavit. עָזַר auxiliatus est. סות *H.* incitavit.

רָצָה *inf. k.* (33) מָשַׁךְ traxit. קֶשֶׁת arcus. תֹּם integritas. *r.* תָּמַם integer fuit. דֶּבֶק *m.* junctura. *r.* דָּבַק adhæsit, conjunctus est. שִׁרְיָן *m.* lorica. *r.* שָׁרָה emisit, solvit. רַכָּב *m.* auriga. *r.* רָכַב. הָפַךְ vertit. מַחֲנֶה castrametatio. *r.* חָנָה castra metatus est. חָלָה ægrotavit. 1. *præt. H.* (34) עָמַד *part. H.* מֶרְכָּבָה currus. *r.* רָכַב. עֶרֶב vespera. *r.* עָרַב miscuit. מות mori. עֵת tempus. *r.* עָנָה. בּוֹא venire. *it.* occumbere. שֶׁמֶשׁ sol.

CAP. XIX.

שׁוּב reverti. מֶלֶךְ rex. בַּיִת domus. שָׁלוֹם pax. *r.* שָׁלֵם integer fuit. (2) יָצָא exivit. 3. *f. H.* פָּנִים *m. pl.* facies. *r.* פָּנָה aspexit. חָזָה vidit. *part. k.* רָשָׁע impius. *r.* רָשַׁע improbus fuit. עָזַר adjuvit. *inf. k.* שָׂנֵא odit. *part. k.* אָהַב dilexit. קֶצֶף fervor, ira. *r.* קָצַף efferbuit. (3) אֲבָל sed. דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר. מָצָא invenit. 3. *pl. præt. N.* בָּעַר arsit. *P.* sustulit. אֲשֵׁרָה *f.* lucus. *r.* אָשַׁר incessit. כּוּן aptare.

2. *præt. H.* לֵבָב cor. *r.* לבב. דָּרַשׁ requisivit. *inf. k.*
4 יָשַׁב habitavit. שׁוּב reverti. עַם populus. *r.* עָמַם
texit. הַר mons. *r.* הרר. אָב pater. *r.* אָבָה voluit.
5 עָמַד stetit. *H.* constituit. 3. *f. H.* שֹׁפֵט judex. *r.* שָׁפַט ju-
dicavit. עִיר civitas. *r.* עור evigilare. בְּצוּרָה mu-
nitio. *r.* בָּצַר amputavit. *P.* munivit.
6 רָאָה vidit. עָשָׂה fecit. *part. k.* אָדָם *m.* homo. *r.* אָדַם
rubuit, rubuit. מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט.
7 פַּחַד *m.* pavor. *r.* פָּחַד expavit. שָׁמַר custodivit.
עַוְלָה iniquitas. *r.* עול *P.* inique egit. מַשֹּׂא *m.* ac-
ceptio, assumtio, onus. *r.* נָשָׂא tulit. מִקַּח acceptio.
r. לָקַח sumsit. שֹׁחַד munus. *r.* שָׁחַד muneravit.
8 כֹּהֵן sacerdos. *r.* כהן. ראשׁ caput. רִיב lis. *r.* רוב liti-
gare. (9) צִוָּה præcepit. עָשָׂה 2. *pl. f. k.*
יִרְאָה *f.* timor. *r.* יָרֵא timuit. אֱמוּנָה veritas, fides.
r. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. שָׁלֵם perfectum. *r.*
שָׁלַם integer fuit.
10 אָח frater. *r.* אחה. דָּם sanguis. *r.* דָּמָה similis fuit.
תּוֹרָה *f.* lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. מִצְוָה præceptum.
r. צִוָּה præcepit. חֹק statutum. *r.* חָקַק decrevit.
זהר *H.* splenduit. *it.* monuit. 2. *pl. præt. H.* אָשַׁם deli-
quit. (11) נָגִיד dux. *r.* נגד. בַּיִת domus.
שֹׁטֵר scriba, moderator. *r.* שטר. חָזַק invaluit.
טוֹב bonus. *r.* טוב.

CAP. XX.

1 בּוֹא venire. בֵּן filius. *r.* בָּנָה. מִלְחָמָה *f.* prælium. *r.*
לָחַם comedit. *it.* pugnavit.
2 נגד *H.* indicavit. 3. *pl. f. H.* הָמוֹן turba. *r.* הָמָה tumul-
tuatus est. רַב multus. *r.* רָבַב. עֵבֶר transitus. *it.*
trans. *r.* עָבַר transiit. יָם mare. *r.* ימם.
3 יָרֵא timuit 3. *f. k.* W. r. 37. p. 361. נָתַן dedit. פָּנִים *m.*
pl. facies. *r.* פָּנָה aspexit. דָּרַשׁ quæsivit. *inf. k.* קָרָא
vocavit, prædicavit. צוֹם jejunium. *r.* צום jejunare.
4 קָבַץ congregavit. 3. *pl. f. N.* בִּקֵּשׁ quæsivit. *inf. P.* עִיר urbs.
r. עור evigilare. (5) עָמַד stetit. 3. *f. k.* קָהָל cœtus.
r. קָהַל congregavit. חָצֵר atrium. *r.* חצר. חָדָשׁ novus.
r. חדשׁ *P.* innovavit.
אב

Digitized by Google

אָב pater. r. אָבָה voluit. שָׁמַיִם m. dual. cœlum. r. שׁמה. מָשַׁל dominatus est. part. k. מַמְלָכָה f. regnum. r. מָלַךְ. גּוֹי gens. יָד c. manus. r. יָדָה jecit. כֹּחַ fortitudo. גְּבוּרָה f. potentia. r. גָּבַר valuit. יצב H. constituit. inf. Hitbp. (7) יָרַשׁ hæres factus est. H. hæreditare fecit. it. expulit. יָשַׁב habitavit. part. k. עַם populus. r. עָמַם texit. זֶרַע semen. r. זָרַע seminavit. אָהַב dilexit. part. k. עוֹלָם seculum. r. עלם N.

בָּנָה ædificavit. 3. pl. f. k. מִקְדָּשׁ sanctuarium. r. קָדַשׁ sanctus fuit. שֵׁם nomen. r. שׁמה.

רָעָה malum. r. רוּעַ. חֶרֶב gladius. r. חָרַב exsiccatus est. שְׁפוֹט judicium. r. שָׁפַט judicavit. דֶּבֶר pestis. r. דָּבַר locutus est. רָעָב fames. r. רָעֵב esurivit. עָמַד stetit. בַּיִת domus. זָעַק clamavit. צָרָה angustia. r. צוּר obsidere. שָׁמַע audivit, exaudivit. ישע H. salvavit. 2. f. f. H.

הַר mons. r. הרר. סוּר recedere. שמד H. perdidit. 3. pl. præt. H. (11) גָּמַל retribuit. גָּרַשׁ expulit. inf. k. יְרֻשָּׁה hæreditas. r. יָרַשׁ.

יָדַע scivit. 1. pl. f. k. עַיִן fons. it. oculus.

טַף parvulus. r. טָפַף ivit more parvulorum. נָשִׁים uxores. r. נָשָׁה oblitus est, mutuavit.

רוּחַ spiritus. r. רָוַח dilatatus est, respiravit. תָּוֶךְ medium. (15) קָשַׁב attendit. 2. pl. imp. H. חָתַת consternatus fuit. 3. pl. f. N.

מָחָר cras. יָרַד descendit. מַעֲלָה ascensio, gradus. r. עָלָה. סוֹף finis. r. סוּף deficere, finiri. נַחַל torrens. r. נָחַל possedit. מִדְבָּר desertum. r. דָּבַר locutus fuit.

לָחַם inf. Hitbp. יצב H. constituit. רָאָה vidit. יְשׁוּעָה salus. r. ישע H. salvavit.

קָדַד inclinavit, incurvavit. אַף m. facies. r. אָנַף spiravit. נָפַל cecidit. שָׁחָה incurvavit se. inf. Hitbp.

קוּם surgere. הָלַל insanivit. P. laudavit. inf. P. קוֹל vox. גָּדוֹל magnus. r. גָּדַל. מַעְלָה superne, excelsum. r. עָלָה.

שכם H. matutinavit. 3. pl. f. H. בֹּקֶר mane. r. בָּקַר quæsivit. אָמַן nutrivit. H. credidit. 2. pl. imp. N. נָבִיא pro-

propheta. *r.* נבא *N.* prophetavit. צָלַח prosperatus fuit. (21) יָעַץ consuluit. 3. *f. f. N.* שִׁיר canere. *part. P.* הָלַל insanivit. *P.* laudavit. *part. P.* הֲדָרָה *f.* decor. *r.* הָדַר honoravit. קֹדֶשׁ sanctitas. *r.* קָדַשׁ. חָלַץ exuit, expedivit. *part. Pah.* יָדָה jecit. *H.* confessus est. 2. *pl. imp. H.* עוֹלָם seculum. *r.* עלם. חֶסֶד benignitas, misericordia. *r.* חָסַד *P.* benigne egit.

22 עֵת tempus. *r.* עתת חָלַל perforatus est. *H.* incepit. 3. *præt. H.* רִנָּה *f.* cantio, clamor. *r.* רָנַן cecinit. תְּהִלָּה *f.* laus. *r.* הָלַל. אָרַב insidiatus est. *part. P.* נָגַף percussit. 3. *pl. f. N.*

23 חרם *H.* anathematizavit. *inf. H.* שׁמד *H.* perdidit. כָּלָה consumtus est. *inf. P.* עָזַר juvit. אִישׁ vir, unusquisque. רֵעַ amicus, socius. *r.* רָעָה pavit. מַשְׁחִית corruptio. *r.* שָׁחַת perdidit.

24 מִצְפֶּה specula. *r.* צָפָה speculatus est. פָּנָה respexit. 3. *pl. f. k.* פֶּגֶר *m.* cadaver. *r.* פגר *P.* piger fuit. פְּלֵיטָה evasio. *r.* פָּלַט evasit.

25 בָּזַז diripuit *inf. k.* W. r. 41. pag. 172. שָׁלָל spolium. *r.* שָׁלַל. רכושׁ substantia. *r.* רָכַשׁ acquisivit. כְּלִי vas. *r.* כָּלָה. חֶמְדָּה desiderabile. *r.* חָמַד. נצל *H.* eripuit, liberavit. *N.* evasit. 3. *f. P.* מַשָּׂא onus. *r.* נָשָׂא.

26 עֵמֶק vallis. *r.* עָמַק profundus fuit. בָּרַךְ genua flexit, benedixit. (27) שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus fuit. אוֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב inimicatus fuit.

28 נֵבֶל nablium. *r.* נָבֵל cecidit. כִּנּוֹר cithara. *r.* כנר. חֲצֹצְרָה tuba. *r.* חצר.

29 פַּחַד pavor. *r.* פָּחַד. מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ.

30 שָׁקַט quievit. נוּחַ requiescere. סָבִיב circuitus, circumcirca. *r.* סָבַב. (31) אֵם *f.* mater. *r.* אמם. בַּת *f.* filia. *r.* בָּנָה. (32) דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit. עָשָׂה *inf. k.* יָשָׁר rectus. *r.* יָשַׁר.

33 בָּמָה excelsum. *r.* בוּם. סוּר recedere. לֵבָב cor.

34 יֶתֶר residuum. *r.* יתר *N.* reliquus fuit. רִאשׁוֹן primus. *r.* ראשׁ. אַחֲרוֹן posterior. *r.* אָחַר distulit. כָּתַב scripsit. *part. Pah.* עָלָה ascendit. *Hoph.* oblatus est. סֵפֶר liber. *r.* סָפַר numeravit. (35) חָבַר sociatus est. 3. *præt. Hithp.* רָשַׁע improbus fuit. 3. *præt. H.*

חבר

חָבַר 3. *f. f. P.* אֳנִי *c.* navis. *r.* אָנָה luxit. יָלַךְ *inf. k.* נבא *N.* prophetavit. 3. *f. f. Hitp.* פָּרַץ rupit. מַעֲשֶׂה opus. *r.* עָשָׂה. שָׁבַר fregit. 3. *pl. f. N.* עָצַר clausit, cohibuit.

CAP. XXI.

שָׁכַב cubuit, jacuit. אָב pater. *r.* אָבָה voluit. קָבַר sepelivit. 3. *f. f. N.* עִיר civitas. *r.* עור evigilare. מָלַךְ regnavit. בֵּן filius. *r.* בָּנָה ædificavit. תַּחַת sub, pro. (2) אָח frater. *r.* אחה. כֹּל omnis.

נָתַן dedit. 3. *f. k.* מַתָּנָה donum. *r.* נָתַן. רַב multus. *r.* רָבַב. כֶּסֶף argentum. *r.* כָּסַף appetivit. זָהָב aurum. *r.* זהב. מִגְדָּנוֹת *f. pl* res pretiosæ. *r.* מגד. מְצוּרָה *f.* munitio. *r.* צור obsidere. מַמְלֶכֶת *constr.* מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ. בְּכוֹר primogenitus. *r.* בכר *P.* primogenitum fecit. (4) קום surgere. חָזַק invaluit. 3. *f. f. Hitp.* הָרַג occidit. 3. *f. k.* חֶרֶב *m.* gladius. *r.* חָרַב exsiccatus fuit. שַׂר princeps. *r.* שור principatum tenere.

שָׁנָה *f.* annus. שָׁנָה iteravit.

הָלַךְ ambulavit. דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit. עָשָׂה fecit. בַּיִת domus. בַּת filia. *r.* בָּנָה. אִשָּׁה uxor. רַע malus. *r.* רוע. עַיִן oculus.

אָבָה voluit. שָׁחַת corrupit. *inf. H.* בְּרִית *f.* fœdus. *r.* בָּרָה elegit. כָּרַת excidit. נָתַן *inf. k.* נִיר & נֵר *m.* lucerna. *r.* נור. יוֹם dies. (8) פָּשַׁע prævaricatus est. יָד *c.* manus. *r.* יָדָה jecit.

עָבַר transivit. רֶכֶב *m.* currus. *r.* רָכַב equitavit. לַיִל nox. נכה *H.* percussit. 3. *f. f. H.* סָבַב circuivit, circumdedit. *part. k.*

עֵת tempus. *r.* עָנָה. עָזַב dereliquit.

בָּמָה excelsum. *r.* בום. הַר mons. *r.* הרר. זָנָה scortatus est. 3. *f. f. H. W. r. 33. p. 133.* יָשַׁב habitavit. *part. k.* נָדַח impulit. (12) מִכְתָּב scriptura. *r.* כָּתַב. נָבִיא *m.* propheta. *r.* נבא *N.* prophetavit. הָלַךְ ambulavit. (13) טוֹב bonus. *r.* טוב bonum esse.

הִנֵּה ecce. נָגַף percussit. מַגֵּפָה *f.* percussio. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל. רְכוּשׁ substantia.

Digitized by Google

15 חֳלִי & חֹלִי morbus, infirmitas. *r.* חָלָה. מַחֲלָה infirmi-
tas. מֵעַיִם *m. dual.* viſcera. *r.* מעה.
16 עוּר evigilare. 3. *f. H.* רוּחַ ſpiritus. *r.* רָוַח reſpiravit.
17 בָּקַע ſcidit. שָׁבָה captivum duxit. מָצָא invenit.
part. N. שָׁאַר reliquus fuit. 3. *præt. N.* קָטֹן parvus.
r. קָטֹן parvum eſt. (18) מַרְפֵּא ſanitas, medicina.
r. רָפָא ſanavit. (19) יָצָא *inf. k.* קֵץ finis.
r. קָצַץ amputavit. תַּחֲלֻאִים *m. pl* morbi. *r.* חָלָה.
עַם populus. *r.* עָמַם texit. שְׂרֵפָה *f.* combuſtio. *r.*
שָׂרַף combuſſit. (20) חֶמְדָּה deſiderium. *r.* חָמַד
deſideravit. קֶבֶר ſepulchrum. *r.* קָבַר.

CAP. XXII.

1 מָלַךְ regnavit. 3. *pl. f. H.* יָשַׁב habitavit. בֵּן filius. *r.*
בָּנָה ædificavit. קָטֹן parvus. *r.* קָטֹן parvus fuit.
תַּחַת ſub, pro. רִאשׁוֹן primus. *r.* ראשׁ. הָרַג occidit.
גְּדוּד agmen. *r.* גָּדַד turmatim convenit. בּוֹא venire.
מַחֲנֶה *f.* caſtra, caſtrametatio. *r.* חָנָה.
2 שֵׁם nomen. *r.* שמה. אֵם mater.
3 הָלַךְ ambulavit. בַּיִת domus. יָעַץ conſuluit. *part. k.*
רָשַׁע improbus fuit. *inf. H.*
4 עָשָׂה fecit. 3. *f. k.* רַע malus. *r.* רוּעַ. עַיִן oculus.
מָוֶת mors. *r* מות. מַשְׁחִית perditio. *r.* שָׁחַת corrupit.
5 עֵצָה *f.* conſilium. *r.* יָעַץ. הָלַךְ & יָלַךְ ivit, proceſſit.
מִלְחָמָה bellum. *r.* לָחַם pugnavit. נכה *H.* percuſſit.
3. *f. H.* (6) שׁוּב reverti רָפָא ſanavit. *inf. Hithp.*
מַכָּה *f.* plaga. *r.* נכה. לָחַם *inf. N.* יָרַד deſcendit.
רָאָה vidit. חָלָה ægrotavit.
7 תְּבוּסָה conculcatio. *r.* בּוּס calcare. יָצָא exivit. מָשַׁח
unxit. כָּרַת ſuccidit. (8) שָׁפַט judicavit. *inf. N.*
מָצָא invenit. שַׂר princeps. *r.* שׂוּר principatum te-
nere. אָח frater. *r.* אחה. שָׁרַת miniſtravit. *part. P.*
הָרַג occidit. (9) בִּקֵּשׁ quæſivit. 3. *ſ. f. P.*
לָכַד cepit, comprehendit. חבא *N.* latitavit. *part.*
Hithp. בּוֹא 3. *pl. f. H.* מוּת mori. *H.* interfecit.
3. *pl. f. H.* קָבַר ſepelivit. דָּרַשׁ quæſivit. כֹּל omnis.
לֵבָב

Digitized by Google

לֵבָב cor. עָצַר clausit, continuit. כֹּחַ potentia. מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ.

10 דִּבֵּר locutus est. *P.* dixit. *it.* perdidit. 3.*f.P.* זֶרַע semen. *r.* זָרַע seminavit.

11 לָקַח accepit. בַּת filia. *r.* בָּנָה. גָּנַב furatus est. תָּוֶךְ medium. מות *part. Hoph.* נָתַן dedit. יָנַק suxit. *part. H.* חֶדֶר conclave. *r.* חָדַר intravit. מִטָּה *f.* lectus. *r.* נָטָה inclinavit. סָתַר abscondit. 3.*f.f.H.* אִשָּׁה, אֵשֶׁת *f.* uxor. כֹּהֵן sacerdos. *r.* כהן. אָחוֹת soror. *r.* אחה. פָּנִים *m.pl.* facies. *r.* פָּנָה adspexit.

12 מָלַךְ regnavit. *part. fœm. k.*

CAP. XXIII.

1 שָׁנָה annus. *r.* שָׁנָה iteravit. חָזַק invaluit. 3.*pr. Hithp.* לָקַח accepit, sumsit. שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂור principatum tenere. מֵאָה centum. *pl.* centuriæ. בֵּן filius. *r.* בָּנָה. בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה elegit.

2 סָבַב circumivit. 3 *f. k.* קָבַץ congregavit. עִיר urbs. *r.* עור evigilare. ראש caput. אָב pater. *r.* אָבָה voluit. בוא venire. (3) כָּרַת excidit. קָהָל concio, cœtus. *r.* קָהַל congregavit. בַּיִת domus. מֶלֶךְ rex. הִנֵּה ecce. מָלַךְ regnavit. דִּבֶּר locutus est.

4 דָּבָר verbum. עָשָׂה fecit. שְׁלִישִׁית tertia pars. *r.* שלש *P.* tertiavit. שַׁבָּת sabbathum. *r.* שָׁבַת quievit. כֹּהֵן sacerdos. שֹׁעֵר janitor. *r.* שָׁעַר æstimavit. סַף limen. *r.* ספף. (5) שַׁעַר *m.* porta. *r.* שָׁעַר. יְסוֹד *m.* fundamentum. *r.* יָסַד fundavit. עַם populus. *r.* עָמַם texit. חָצֵר atrium. *r.* חצר.

6 שֵׁרֵת ministravit. *part. P.* קֹדֶשׁ sanctitas. *r.* קָדַשׁ. שָׁמַר custodivit, observavit. מִשְׁמֶרֶת custodia.

7 נקף *H.* circumdedit. סָבִיב circuitus. *it.* undique. *r.* סָבַב. אִישׁ vir, unusquisque. כְּלִי vas. *r.* כָּלָה consumtus est. יָד *c.* manus. *r.* יָדָה jecit. מות mori. 3.*f.f. Hoph.* יָצָא exivit. *inf. k.*

8 עָשָׂה fecit. צִוָּה præcepit. אֱנוֹשׁ vir. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. פָּטַר aperuit, liberum dimisit. מַחְלֹקֶת *f.* divi-

divisio. *r.* חָלַק divisit. (9) חֲנִית hasta, lancea. *r.* חָנָה castra metatus est. מָגֵן *m.* מְגִנָּה *f.* clypeus, obtectio. *r.* גָּנַן texit. שְׁלָטִים *m. pl* scuta. *r.* שָׁלַט dominatus est. (10) עָמַד stetit. *H* constituit. 3. *f. H.* שֶׁלַח missile. *r.* שָׁלַח misit. כָּתֵף humerus. *r.* כתף. יְמָנִי *m.* יְמָנִית *f.* dexter, a. *r.* ימן *H.* dextram petiit. שְׂמָלִי *m.* שְׂמָלִית *f.* sinister, a. *r.* שמל *H.* sinistram petiit. מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח sacrificavit.
11 נֵזֶר *m.* separatio. *r.* נָזַר separavit. עֵדוּת testimonium. *r.* עוד *H.* testari. מָלַךְ 3. *f. H.* מָשַׁח unxit. חָיָה vixit. (12) שָׁמַע audivit. קוֹל vox. רָץ currens, cursor. *r.* רוץ currere. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. *part P.* (13) רָאָה vidit. 3. *f. f. k.* עַמּוּד columna. *r.* עָמַד. מָבוֹא introitus. *r.* בוא. חֲצֹצְרָה tuba. *r.* חצר. שָׂמֵחַ lætus. *r.* שָׂמַח. תָּקַע clanxit. *part. k.* שׁוּר canere. *part. P.* כְּלִי vas, instrumentum. *r.* כָּלָה. שִׁיר canticum. *r.* שׁוּר. יָדַע scivit. *part. H.* קָרַע scidit. בֶּגֶד vestis. *r.* בָּגַד prævaricatus est. קֶשֶׁר conspiratio, conjuratio. *r.* קָשַׁר ligavit, conjuravit.
14 פָּקַד visitavit. *it.* præfecit. *part. Pab.* חַיִל exercitus. סְדֵר *m.* ordo. *hic pro* ס *est* שׂ. חֶרֶב gladius. *r.* חָרַב exsiccatus, vastatus fuit. מוּת mori. *H.* occidit.
15 שׂוּם ponere. 3. *pl. f. H.* סוּס equus.
17 נָתַץ destruxit. צֶלֶם *m.* imago. *r.* צלם. שָׁבַר confregit.
18 פְּקֻדָּה *f.* præfectura. *r.* פָּקַד. חָלַק partitus est. עָלָה ascendit. *inf. H.* עוֹלָה ascensio, holocaustum. כָּתַב scripsit. *part. Pab.* תּוֹרָה *f.* lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח.
19 טָמֵא immundus. *r.* טָמֵא.
20 אַדִּיר *m.* magnificus, illustris. *r.* אדר. מָשַׁל dominatus est. *part. k.* יָרַד descendit. 3. *f. H.* עֶלְיוֹן superior, supremus. *r.* עָלָה. יָשַׁב sedit. 3. *pl. f. H.* כִּסֵּא solium.
21 שָׁקַט quievit.

CAP. XXIV.

1 בֵּן filius. *r.* בָּנָה. שָׁנָה annus. מָלַךְ regnavit. *inf. k.* שֵׁם nomen. *r.* שמה. אֵם mater. *r.* אמם.

עשה

Digitized by Google

2 עָשָׂה fecit. יָשָׁר rectus. r. יָשַׁר. עַיִן oculus. יוֹם
dies. כֹּהֵן sacerdos. (3) נָשָׂא tulit. 3. f. k.
נָשִׁים uxores. r. נָשָׁה oblitus est, mutuavit. יָלַד ge-
nuit. 3. f. f. H. בַּת filia. r. בָּנָה.
4 אַחֲרֵי & אַחַר post, postea. r. אָחַר moratus est. לֵבָב &
לֵב cor. חִדֵּשׁ innovavit. inf. P. בַּיִת domus.
5 קָבַץ congregavit. יָצָא egressus fuit. 2. pl. imp. k.
עִיר f. civitas. r. עוּר evigilare. כֶּסֶף argentum. r.
כָּסַף appetivit. חָזַק invaluit. מָהַר dotavit. P. fe-
stinavit. 2. pl. f. P.
6 קָרָא vocavit. מֶלֶךְ rex. r. מָלַךְ ראשׁ caput. מַדּוּעַ qua-
re. דָּרַשׁ quæsivit. בּוֹא venire. H. adduxit. inf. H.
מַשְׂאֵת f. onus, munus. r. נָשָׂא. עֶבֶד servus. r. עָבַד.
קָהָל cœtus, concio. r. קָהַל congregavit. אֹהֶל ten-
torium. r. אָהַל tentoria fixit. עֵדוּת f. testimonium.
r. עוּד H. testari.
7 מִרְשַׁעַת f. impia. r. רָשַׁע. פָּרַץ disrupit. קֹדֶשׁ san-
ctitas, sanctificatio. r. קָדַשׁ.
8 אָרוֹן arca. r. ארן. אֶחָד unus. נָתַן dedit. שַׁעַר por-
ta. r. שָׁעַר æstimavit. חוּצָה foras.
9 קוֹל vox. מִדְבָּר desertum. r. דָּבַר locutus est.
10 שָׂמַח lætatus est. שַׂר princeps. r. שָׂרַר principatum te-
nere. עַם populus. r. עָמַם texit. שלך H. projecit.
3. pl. f. H. כָּלָה impletus, absolutus fuit. inf. P.
11 עֵת tempus. r. עָתַת. יָד manus. r. יָדָה jecit. רָאָה vi-
dit. inf. k. רַב multus. r. רָבַב. סוֹפֵר scriba. r. סָפַר
numeravit. עָרָה nudatus est. 3. pl. f. P. שוב 3. pl. f. H.
מָקוֹם locus. r. קוּם. אָסַף collegit. רֹב multitudo.
r. רָבַב. (12) מְלָאכָה constr. מְלֶאכֶת opus.
r. לאך. עֲבוֹדָה f. servitus. r. עָבַד. שָׂכַר mercede
conduxit. חָצַב cecidit. part. k. חָרָשׁ artifex. r. חָרַשׁ
fabricatus est. בַּרְזֶל ferrum. נְחֹשֶׁת æs. r. נחש P.
auguratus fuit. (13) אֲרֻכָה & אֲרוּכָה sanitas, cu-
ratio. r. אָרַךְ prolongatus est. עָמַד stetit. 3. pl. f. H.
מַתְכֹּנֶת dispositio, mensura. r. תָּכַן expendit. אָמֵץ
robustus fuit 3. pl. P.
14 כַּלּוֹת inf. P. שְׁאָר residuum. r. שָׁאַר. כְּלִי vas. r. כָּלָה.
שָׁרֵת ministerium. r. שָׁרַת ministravit. עֹלוֹת f. pl.

 pistil-

Digitized by Google

pistilla. *al. inf. r.* עָלָה. כַּף curvatura, vas concavum.
r. כָּפַף curvavit. זָהָב aurum. תָּמִיד jugiter.
15 זָקֵן senuit. שָׂבַע saturatus est.
16 טוֹב bonum. *r.* טוֹב bonum esse.
17 שָׁחָה incurvavit se. 3. *pl. f. Hithp.* אָז tunc. שָׁמַע audivit. (18) עָזַב dereliquit. אֲשֵׁרָה lucus. *r.* אָשַׁר incessit. עָצֵב dolor. *r.* עָצַב. קֶצֶף ira. *r.* קָצַף efferbuit. אַשְׁמָה *f.* delictum. *r.* אָשַׁם deliquit.
19 שָׁלַח misit. נָבִיא *m.* propheta. *r.* נבא *N.* prophetavit. עוּר *H.* testatus est. 3. *f. H.* אזן *H.* auscultavit. 3. *pr. H.*
20 רוּחַ spiritus. *r.* רָוַח respiravit. לָבַשׁ induit. מַעַל desuper. *r.* עָלָה. עָבַר transgressus est. *part. k.* מִצְוָה *f.* mandatum. *r.* צִוָּה præcepit. צָלַח prosperatus est. 2. *f. H.* (21) קָשַׁר ligavit, conjuravit. רָגַם lapidavit. אֶבֶן *f.* lapis. חָצֵר atrium. *r.* חצר.
22 זָכַר recordatus est. חֶסֶד misericordia. *r.* חסד *P.* benigne egit. הָרַג occidit. רָאָה vidit. דָּרַשׁ quæsivit, requisivit.
23 תְּקוּפָה revolutio. *r.* קוּף. שָׁלָל spolium. *r.* שָׁלַל spoliavit. (24) מִצְעָר res parva. *r.* צָעַר diminutus est. אֱנוֹשׁ homo, vir. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. מְאֹד valde. שְׁפָטִים *m. pl.* judicia. *r.* שָׁפַט.
25 יָלַךְ *inf. k.* מַחֲלֻיִים *m. pl.* morbi. *r.* חָלָה. קָשַׁר 3. *pl. præt. Hithp.* דָּם sanguis. *r.* דָּמָה similis fuit. מִטָּה *f.* lectus. *r.* נָטָה inclinavit. קֶבֶר sepulchrum. *r.* קָבַר.
26 קָשַׁר colligavit. (27) רָבָה multiplicatus est 3. *f. k.* רוֹב multitudo. *r.* רָבַב. מַשָּׂא onus, prophetia. יְסוֹד fundamentum. *r.* יָסַד. כָּתַב scripsit. *part. Pah.* מִדְרַשׁ historia. מָלַךְ regnavit. תַּחַת sub, pro.

CAP. XXV.

1 בֵּן filius. שָׁנָה annus. מָלַךְ regnavit. שֵׁם nomen. *r.* שָׁמָה. אֵם mater. *r.* אמם.
2 עָשָׂה fecit. יָשָׁר rectus. *r.* יָשַׁר. עַיִן oculus. רַק veruntamen. לֵבָב cor. *r.* לבב. שָׁלֵם perfectus. *r.* שָׁלַם integer fuit.

חזק

3 חָזַק invaluit. מַמְלָכָה *f.* regnum. *r.* מָלַךְ. הָרַג occidit.
עֶבֶד *m.* servus. *r.* עָבַד. נכה *H.* percussit. *part. pl. H.*
מֶלֶךְ rex. אָב pater. *r.* אָבָה voluit.
4 מוּת mori. *H.* interfecit. כָּתוּב scriptum. *r.* כָּתַב.
תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה jecit, *H.* docuit. סֵפֶר *m.* liber. *r.* סָפַר
numeravit. צִוָּה præcepit. אִישׁ vir. חֵטְא pecca-
tum. *r.* חָטָא peccavit.
5 קָבַץ congregavit. עָמַד stetit. *H.* constituit. 3. *f. f. H.*
בַּיִת domus. שַׂר princeps. *r.* שׂוּר. אֶלֶף mille.
מֵאָה centum. *pl.* centuriæ. פָּקַד visitavit, recensuit.
מַעְלָה supra. *r.* עָלָה. מָצָא invenit. בָּחוּר electus.
r. בָּחַר. יָצָא exivit. צָבָא exercitus. *r.* צָבָא mini-
stravit, militavit. אָחַז tenuit, prehendit. רֹמַח ha-
sta. צִנָּה *f.* clypeus. *r.* צנן.
6 שָׂכַר mercede conduxit. גִּבּוֹר fortis. *r.* גָּבַר valuit. חַיִל
robur. כִּכָּר fructum, planities, talentum. *r.* כֶּסֶף ar-
gentum. *r.* כָּסַף appetivit. (7) אִישׁ vir. בּוֹא venire.
8 מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם edit. *it.* pugnavit. כָּשַׁל cor-
ruit, impegit. 3. *f. H.* אוֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב. יֵשׁ est,
sunt. כֹּחַ fortitudo. עָזַר juvit.
9 גְּדוּד agmen, turma. *r.* גָּדַד turmatim convenit. הַרְבֵּה
multum. *r.* רָבָה. (10) בדל *H.* separavit, divisit.
3. *f. H.* יָלַךְ ivit. *inf. k.* מָקוֹם locus. *r.* קוּם.
חָרָה iratus est. 3. *f. f. k.* אַף nasus, furor. *r.* אָנַף ira-
tus est. חֳרִי *m.* æstus. *r.* חָרָה arsit.
11 חָזַק invaluit. נָהַג deduxit. גַּיְא vallis. מֶלַח sal. *r.*
מָלַח salivit. נכה *H.* percussit. 3. *f. H.*
12 חַי vivus. *r.* חָיָה vixit. שָׁבָה captivum duxit. בּוֹא ve-
nire. סֶלַע petra. *r.* סלע. שלך *H.* abjecit. בָּקַע
rupit. 3. *pl. præt. N.*
13 פָּשַׁט diffusus est. עִיר urbs. *r.* עוּר evigilare. בָּזַז di-
ripuit. בִּזָּה præda. רַב multus. *r.* רָבַב.
14 שָׁחָה incurvavit se. 3. *f. f. Hithp.* קָטַר suffivit.
15 שָׁלַח misit. נָבִיא propheta. דָּרַשׁ quæsivit. נצל *H.*
eripuit. (16) דָּבַר locutus fuit. *inf. P.* יָעַץ con-
suluit. *part. k.* חָדַל cessavit. שׁחת corrupit. *inf. H.*
עֵצָה consilium. *r.* יָעַץ. (17) יָעַץ consuluit. 3. *f. N.*
רָאָה 1. *pl. f. Hithp.* פָּנִים facies. *r.* פָּנָה aspexit.

Digitized by Google

18 חוֹחַ spina, carduus. אֶרֶז cedrus. אִשָּׁה mulier.
עָבַר transiit. חַיָּה bestia. r. חָיָה. שָׂדֶה ager.
רָמַס occultavit.
19 כָּבַד gravis, honoratus fuit. *inf. H.* עַתָּה nunc. יָשַׁב se-
dit *imp. k.* גָּרָה miscuit se liti. 2. *f. Hitbp.* רָעָה
malum. *r.* רוּעַ. נָפַל cecidit.
20 נָתַן *inf. K.* דָּרַשׁ quæsivit. (22) נָגַף cecidit, per-
cussit. 3. *f. N.* נוּס fugere. אִישׁ vir, quilibet.
אֹהֶל tentorium. *r.* אָהַל.
23 תָּפַשׂ cepit. פָּרַץ rupit. חוֹמָה murus. שַׁעַר porta. *r.*
שָׁעַר æstimavit. פָּנָה aspexit, respexit. *part. k.*
אַמָּה cubitus. *r.* אמם.
24 זָהָב aurum. כְּלִי vas. *r.* כָּלָה. מָצָא *part. N.* אוֹצָר the-
saurus. *r.* אָצַר recondidit. תַּעֲרֻבוֹת *f. pl.* sponsiones.
r. עָרַב miscuit, spopondit. (25) מָוֶת mors.
26 יֶתֶר residuum. רִאשׁוֹן primus. *r.* ראשׁ אַחֲרוֹן postre-
mus. *r.* אָחַר distulit.
27 עֵת tempus. *r.* עָנָה. סוּר recedere. קָשַׁר ligavit, con-
juravit. קֶשֶׁר ligatio, conjuratio. שָׁם ibi.
28 סוּס equus. קָבַר sepelivit.

CAP. XXVI.

1 לָקַח sumsit. עַם populus. *r.* עָמַם texit. בֵּן filius.
שָׁנָה annus. מָלַךְ regnavit. 3. *pl. f. k.* תַּחַת sub,
pro. אָב pater. *r.* אָבָה voluit.
2 בָּנָה ædificavit. שׁוּב reverti. *H.* restituit. 3. *f. H.*
אַחֲרֵי postea, postquam. *r.* אָחַר distulit. שָׁכַב cu-
buit. מֶלֶךְ rex.
3 שֵׁם nomen. *r.* שׁמה. אֵם mater. *r.* אמם.
4 עָשָׂה fecit. יָשָׁר rectum. *r.* יָשַׁר. עַיִן oculus.
כֹּל omnis. (5) דָּרַשׁ quæsivit. *inf. k.* יוֹם dies.
בִּין intelligere. *part. H.* רְאוֹת *f.* visiones *r.* רָאָה.
צָלַח prosperatus est. (6) יָצָא exivit. 3. *f. k.*
לָחַם comedit. *it.* pugnavit. 3. *f. N.* פָּרַץ rupit. חוֹמָה
murus. *r.* חמה. (7) עָזַר adjuvit. יָשַׁב habita-
vit. *part. K.* (8) נָתַן dedit. 3. *pl. f. k.* מִנְחָה mu-
nus. *r.* מנח *vel* נָחָה בּוֹא introitus. *r.* בּוֹא.
חָזַק invaluit מַעְלָה excelsum, supra. *r.* עָלָה.

בנה

9 בָּנָה 3. *f. K.* מִגְדָּל turris. *r.* גָּדַל magnus fuit, crevit. שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æstimavit. פִּנָּה angulus. *r.* פנן. גַּיְא vallis. מִקְצוֹעַ angulus. *r.* קצע *H.* abrasit. חָזַק 3. *f. f. P.* (10) מִדְבָּר desertum. *r.* דָּבַר. חָצַב excidit. בּוֹר & בּאר fovea, cisterna. *r.* באר. רַב multus. *r.* רָבַב מִקְנֶה acquisitio. *r.* קָנָה possedit. שְׁפֵלָה *f.* planities. *r.* שָׁפֵל humilis fuit. מִישׁוֹר rectitudo, planicies. *r.* יָשַׁר. אִכָּר agricola. *r.* אכר. כֹּרֵם vinitor. *r.* כרם. הַר mons. *r.* הרר. אָהֵב dilexit. אֲדָמָה humus. *r.* אָדַם splenduit, rubuit.

11 חַיִל robur, exercitus. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם. צָבָא exercitus. *r.* צָבָא militavit. גְּדוּד agmen, turma. *r.* גָּדַד. מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר. פְּקֻדָּה *f.* præfectura, census. *r.* פָּקַד. יַד *c.* manus. *r.* יָדָה jecit. סוֹפֵר scriba. *r.* סָפַר. שֹׁטֵר scriba, moderator. *r.* שטר. שַׂר princeps. *r.* שׂור. (12) רֹאשׁ caput. גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר. חַיִל virtus, robur. אֶלֶף mille.

13 כֹּחַ fortitudo. עָזַר adjuvit. אוֹיֵב inimicus. *r.* אָיַב.

14 כּוּן aptare. *H.* præparare. 3. *f. H.* מָגֵן clypeus. *r.* גָּנַן texit. רֹמַח hasta. כּוֹבַע galea. *r.* כבע. שִׁרְיוֹן lorica. *r.* שָׁרָה emisit, solvit. קֶשֶׁת arcus. אֶבֶן *f.* lapis. קֶלַע *m.* funda. *r.* קָלַע sculpsit.

15 חִשְּׁבֹנוֹת *f. pl.* machinationes. *r.* חָשַׁב cogitavit. מַחֲשָׁבָה, מַחֲשֶׁבֶת cogitatio, excogitatio. *r.* חָשַׁב. יָרָה jecit. *inf. K.* חֵץ sagitta. *r.* חָצַץ dimidiavit. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל. רָחוֹק longinquus, procul. *r.* רָחַק. פלא *H.* mirifice egit. עָזַר juvit.

16 חֶזְקָה *f.* robur. *r.* חָזַק גָּבַהּ altum, elevatum est. לֵב cor. *r.* לבב. שִׁחֵת corrupit. *inf H.* מָעַל prævaricatus est. הֵיכָל templum. *r.* הכל. קִטֵּר suffivit. *inf. H.* מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח immolavit. קְטֹרֶת suffimentum.

17 כֹּהֵן sacerdos. *r.* כהן.

18 עָמַד stetit. קָדַשׁ sanctus fuit. *part, pl. Pyh.* מִקְדָּשׁ sanctuarium. כָּבוֹד gloria. *r.* כָּבֵד gravis, honoratus fuit.

19 זָעַף indignatus fuit. מִקְטֶרֶת *f.* suffimentum. *r.* קָטַר. צָרַעַת *f.* lepra. *r.* צרע. זָרַח ortus fuit. מֵצַח frons. *r.* מצח (20) פָּנָה respexit. 3. *f. K.* הִנֵּה ecce.

מְצֹרָע leprosus. בהל N. turbatus est. H. turbavit, acceleravit. מִשָּׁם inde. דָּחַף impulit. יָצָא exivit. inf. K. נָגַע percussit.

21 מָוֶת mors. r. מות. חָפְשִׁית f. libertas. r. חפש. גָּזַר secuit, decidit. שָׁפַט judicavit. part. k. אֶרֶץ terra.

22 יֶתֶר residuum. r. יתר N. residuus fuit. רִאשׁוֹן primus. r. ראש. אַחֲרוֹן postremus. r. אָחַר distulit.

23 שָׁכַב jacuit, dormivit. קְבוּרָה f. sepulcrum. r. קָבַר sepelivit.

CAP. XXVII.

1 בֵּן filius. שָׁנָה annus. מָלַךְ regnavit. inf. K. שֵׁם nomen. אֵם mater. בַּת filia.

2 עָשָׂה fecit. יָשָׁר rectus. r. יָשַׁר. עַיִן oculus. אָב pater. r. אָבָה voluit. רַק veruntamen. בּוֹא venire. הֵיכָל templum. עוֹד adhuc. עַם populus. r. עָמַם texit. שָׁחַת corrupit. part. H.

3 בָּנָה ædificavit. שַׁעַר porta. r. שָׁעַר æstimavit. בַּיִת domus. עֶלְיוֹן excelsus. r. עָלָה. חוֹמָה murus. r. חמה. עֹפֶל m. clivus. רֹב multitudo. r. רָבַב.

4 עִיר urbs. r. עור evigilare. הַר mons. r. הרר. חֹרֶשׁ sylva, saltus. r. חָרַשׁ aravit. בִּירָנִיּוֹת f. pl. palatia. r. ביר. מִגְדָּל turris. r. גָּדַל magnus fuit, crevit.

5 לָחַם comedit. it. pugnavit. 3. præt. N. חָזַק invaluit. נָתַן dedit. מֵאָה centum. כִּכָּר talentum. כֶּסֶף argentum. r. כָּסַף appetivit. אֶלֶף mille. כּוֹר corus. r. כּור. חִטָּה triticum. r. חָנַט balsamavit. שְׂעוֹרָה f. hordeum. r. שָׂעַר horruit. שׁוּב reverti. H. reduxit. 3 pl. præt. H.

6 חָזַק invaluit. 3. f. Hithp. דֶּרֶךְ via. r. דָּרַךְ calcavit.

7 יֶתֶר residuum. r. יתר N. reliquus fuit. דָּבָר verbum. r. דָּבַר. מִלְחָמָה f. bellum. r. לָחַם. כָּתַב scripsit. part. Pah. סֵפֶר liber. r. סָפַר numeravit. מֶלֶךְ rex.

9 שָׁכַב jacuit. קָבַר sepelivit. תַּחַת sub, pro, loco, vice.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XXVIII.

1 בֵּן filius. שָׁנָה annus. מָלַךְ regnavit. *inf. k.* עָשָׂה fecit. יָשָׁר rectus. *r.* יָשַׁר. עַיִן oculus. אָב pater. *r.* אָבָה.
2 יָלַךְ ivit. 3. *f. K.* דֶּרֶךְ via. *r.* דָּרַךְ calcavit. מֶלֶךְ rex. מַסֵּכָה fusio, fusile. *r.* נָסַךְ fudit.
3 קָטַר suffivit. גַּיא vallis. בָּעַר combussit. 3. *f. H.* אֵשׁ ignis. *r.* אשש. תּוֹעֵבָה abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit. גּוֹי gens. יָרַשׁ hæres factus est. *H.* hæredem instituit. *it.* hæreditate expulit. פָּנִים *m. pl.* facies. *r.* פָּנָה. (4) זָבַח immolavit. 3. *f. f. P.* קָטַר 3. *f. P.* בָּמָה excelsum. *r.* בּוּם. גִּבְעָה *f.* collis. *r.* גבע. תַּחַת sub. עֵץ lignum. רַעֲנָן viridis. *r.* רען *P.* viruit. (5) נָתַן dedit. 3. *f. k.* יָד manus. נכה *H.* percussit. 3. *f. H.* שָׁבָה captivum duxit. שִׁבְיָה *f.* captivitas. גָּדוֹל magnus. מַכָּה plaga. *r.* הִכָּה percussit. 3. *f. H.* (6) הָרַג occidit. מֵאָה centum. אֶלֶף mille. יוֹם dies. אֶחָד unus. *r.* אחד. חַיִל robur, virtus. עָזַב deseruit. *inf. k.*
7 גִּבּוֹר potens. *r.* גָּבַר. נָגִיד dux. בַּיִת domus. מִשְׁנֶה secundus. *r.* שָׁנָה iteravit.
8 נָשִׁים mulieres. *r.* נָשָׁה oblitus fuit. שָׁלָל spolium. *r.* שָׁלַל. רַב multus. *r.* רָבַב. בָּזַז diripuit.
9 שָׁם ibi. נָבִיא propheta. יָצָא exivit. צָבָא exercitus. *r.* צָבָא militavit. חֵמָה ira. *r.* יָחַם incaluit. זַעַף furor. *r.* זָעַף indignatus est. שָׁמַיִם cœlum. *r.* שמה. נָגַע tetigit, pertigit.
10 עַתָּה nunc. כָּבַשׁ subegit, subjecit. עֶבֶד servus. *r.* עָבַד. שִׁפְחָה ancilla. אַשְׁמָה *f.* delictum. *r.* אָשַׁם reus fuit.
11 שָׁמַע audivit. אָח frater. *r.* אחה. חָרוֹן ira. *r.* חָרָה ira exarsit. אַף nasus, furor. *r.* אָנַף iratus fuit.
12 קוּם surgere. *H.* erigere.
13 יָסַף addidit. חַטָּאָה peccatum. *r.* חָטָא peccavit.
14 חָלַץ expedivit. *part. Pah.* בִּזָּה præda. *r.* בָּזַז. שַׂר princeps. *r.* שׂוּר. קָהָל concio, cœtus. *r.* קָהַל congregavit.
15 אֱנוֹשׁ vir. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. נָקַב perforavit. *N.* expressus est. 3. *pl. præt. N.* חָזַק invaluit. *H.* apprehendit.

Digitized by Google

dit. שִׁבְיָה *f.* captivitas. מַעֲרֻמִּים nuditates. עָרוֹם
nudus *r.* עָרַם callide egit. *it.* denudavit. לָבַשׁ ve-
stivit. נָעַל clausit. *it.* calceavit. 3. *pl. f. H.* אָכַל co-
medit. 3. *pl. f. H.* שקה *H.* potavit 3. *pl. f. H.* סוּךְ un-
gere. נָהַל duxit. 3. *pl. f. P.* חֲמוֹר *m.* asinus. *r.* חָמַר
turbida fit. *sc.* aqua. כָּשַׁל impegit. עִיר civitas.
תָּמָר palma. *r.* תמר. (16) עֵת tempus. שָׁלַח
misit. עָזַר adjuvit. (17) שְׁבִי captivitas. *r.* שָׁבָה.
(18) פָּשַׁט diffudit. שְׁפֵלָה planicies. *r.* שָׁפֵל humi-
lis fuit. נֶגֶב meridies. לָכַד cepit. יָשַׁב habitavit.
(19) כנע *H.* humiliavit. בַּעֲבוּר propter. *r.* עָבַר
transivit. פָּרַע nudavit, nudus est. 3. *præt. H.* מָעַל
prævaricatus fuit. *inf. k.* מַעַל prævaricatio. (20)
צוּר obsidere, arctare.

21 חָלַק partitus est. בַּיִת domus. עֶזְרָה auxilium. *r.* עָזַר.

22 צוּר *inf. H.* יָסַף addidit.

23 עָזַר *part. H.* נכה *H.* percussit *part. H.* זָבַח mactavit,
sacrificavit. 1. *f. f. P.* כָּשַׁל impegit. *inf. H.*

24 אָסַף collegit. כְּלִי vas. *r.* כָּלָה consumtus fuit.
קָצַץ amputavit, quassavit. 3. *f. f. P.* סָגַר clausit.
דֶּלֶת janua. פִּנָּה angulus. *r.* פנן.

25 בָּמָה excelsum. *r.* בום. קָטַר suffivit. *inf. P.* אַחֵר alius.
r. אָחַר distulit. כָּעַס iratus est. 3. *f. H.*

26 יֶתֶר residuum. דָּבָר verbum. רִאשׁוֹן primus. אַחֲרוֹן
postremus. *r.* אָחַר. כָּתַב scripsit. *part. Pah.* סֵפֶר
liber. *r.* סָפַר numeravit.

27 שָׁכַב cubuit. קָבַר sepelivit.

CAP. XXIX.

1 מָלַךְ regnavit. בֵּן filius. שָׁנָה annus. שֵׁם nomen.
אֵם mater. בַּת filia. (2) עָשָׂה fecit. יָשָׁר re-
ctus. *r.* יָשַׁר. עַיִן oculus. אָב pater.

3 רִאשׁוֹן primus. *r.* ראש. חֹדֶשׁ mensis. *r.* חדש *P.* innova-
vit. פָּתַח aperuit. דֶּלֶת janua. בַּיִת domus.
חָזַק invaluit. *P.* roboravit. 3. *f. P.*

4 בוא venire, *H.* adducere. 3. *f. H.* כֹּהֵן sacerdos. אָסַף col-
legit. רְחוֹב *c.* platea. *r.* רָחַב dilatatus est. מִזְרָח
oriens. *r.* זָרַח ortus est.

שמע

Digitized by Google

5 שָׁמַע audivit. קָדַשׁ sanctus fuit. 2. *imp. Hithp.* & 2. *pl. imp. P.* יָצָא exivit. *H.* eduxit. נִדָּה *f.* separatio. immunditia. *r.* נדה *P.* procul amovit. קֹדֶשׁ sanctitas. (6) מָעַל prævaricatus est. רַע malus. *r.* רוע. עָזַב dereliquit. סָבַב circumdedit, vertit. 3. *pl. f. H.* מִשְׁכָּן tabernaculum. *r.* שָׁכַן habitavit. עֹרֶף cervix. *r.* עָרַף decollavit. (7) סָגַר clausit. אוּלָם profecto. *it.* porticus. *r.* אלם. כָּבָה extinctus est. 3. *pl. f. P.* נֵר lucerna. *r.* נור. קְטֹרֶת suffimentum. *r.* קָטַר suffivit. עוֹלָה holocaustum. *r.* עָלָה ascendit.
8 קֶצֶף ira. *r.* קָצַף efferbuit. זַעֲוָה, זְוָעָה *f.* commotio. *r.* זוע movere se. שַׁמָּה stupor. *r.* שָׁמֵם desolatus est. שְׁרֵקָה *f.* sibilus. *r.* שָׁרַק sibilavit. רָאָה vidit.
9 הִנֵּה ecce. נָפַל cecidit. חֶרֶב gladius. נָשִׁים mulieres, uxores. *r.* נָשָׁה oblitus est. שְׁבִי captivitas. *r.* שָׁבָה. (10) לֵבָב cor. כָּרַת excidit. *it.* pepigit. בְּרִית fœdus. *r.* בָּרָה elegit. שׁוּב reverti, avertere. חָרוֹן ira. *r.* חָרָה ira exarsit. אַף nasus, furor. *r.* אָנַף iratus est.
11 שָׁלָה tranquillus fuit. *N.* erravit. 2. *f. N.* בָּחַר elegit. עָמַד stetit. שֵׁרֵת ministravit. *inf. P.* & *part. P.* קִטֵּר suffivit. *part. H.*
12 קוּם surgere. (15) אָסַף collegit. אָח frater. *r* אחה מִצְוָה mandatum. *r.* צִוָּה præcepit. טָהֵר mundavit. *inf. P.* בַּיִת domus.
16 טֻמְאָה immundities. *r* טָמֵא מָצָא invenit. הֵיכָל templum. *r.* הכל. חָצֵר atrium. *r.* חצר. קִבֵּל *P.* accepit, suscepit. 3. *f P.* נַחַל torrens. *r.* נָחַל possedit. חוּץ & חוּצָה foras.
17 חָלַל perforatus est. *H.* incepit. 3. *f. H.* אֶחָד unus. *r.* אחד. יוֹם dies. כָּלָה consumtus est. *P.* perfecit. 3. *pl. præt. P.*
18 פְּנִימִי *m.* interior, us. שֻׁלְחָן mensa. *r.* שָׁלַח misit. מַעֲרֶכֶת dispositio. *r.* עָרַךְ disposuit.
19 זָנַח deseruit, elongavit. 3. *præt. H.* מַלְכוּת regnum. *r.* מָלַךְ. מָעַל prævaricatus est, כּוּן aptare. *H.* præparare. 1. *pl. præt. H.* (20) שכם *H.* matutinavit. 3. *f. H.* שַׂר princeps. *r.* שׂור. עִיר civitas. *r.* עוּר evigilare. (21) פַּר juvencus. *r.* פרר. אַיִל aries.

Digitized by Google

כֶּבֶשׂ agnus. צָפִיר *m.* hircus. *r.* צָפַר avolavit. עֵז capra. *r.* עָזַז roboravit. חַטָּאת *f.* peccatum. *r.* חטא. מַמְלָכָה regnum. *r.* מָלַךְ. מִקְדָּשׁ sanctuarium. *r.* קָדַשׁ.
22 שָׁחַט mactavit. בָּקָר bos. *r.* בקר *P.* quæsivit. דָּם sanguis. *r.* דָּמָה similis fuit. זָרַק aspersit.
23 נָגַשׁ accessit. *H.* attulit. 3. *pl. f. H.* שָׂעִיר hircus. *r.* שָׂעַר horruit. קָהָל concio, cœtus. *r.* קָהַל congregavit. סָמַךְ fulsit. יָד manus. חָטָא peccavit. *P.* expiavit. 3 *f. P.* כָּפַר picavit. *P.* expiavit. *inf. P.*
25 מְצִלּוֹת *f. pl.* מְצִלְתַּיִם *dual.* tintinnabula. *r.* צָלַל obumbratus est. *it.* tinnivit. נֶבֶל nablium. כִּנּוֹר cithara. חָזָה vidit. נָבִיא propheta.
26 חֲצֹצְרָה *f.* tuba. *r.* חצר. (27) שִׁיר canticum. *r.* שׁוּר canere. (28) שָׁחָה incurvavit se. *part. Hithp.* שׁוּר canere. *part. P.* חצר *P.* buccinavit. *part. H.* כָּלָה consumptus est *P.* implevit. *inf. K.*
29 כָּרַע incurvavit se. מָצָא *part. N.*
30 הָלַל insanivit. *P.* laudavit. *inf. P.* שִׂמְחָה lætitia. *r.* שָׂמַח lætatus est. קָדַד flexit cervicem, incurvavit se.
31 עָנָה respondit. 3. *f. K.* מָלֵא plenus fuit. 2. *pl. præt. P.* נָגַשׁ accessit. *imp. k.* זֶבַח mactatio, victima. *r.* זָבַח. תּוֹדָה confessio. *r.* יָדָה jecit. *H.* confessus est. נָדִיב voluntarius. *r.* נָדַב sponte obtulit. לֵב cor.
32 מִסְפָּר numerus. *r.* סָפַר. (33) צֹאן pecus. אֶלֶף mille. (34) רַק veruntamen. מְעַט parum. *r.* מָעַט. יָכֹל potuit. פָּשַׁט exuit, spoliavit. *inf. H.* חָזַק 3. *pl. f. P.* מְלָאכָה opus. *r.* לאך.
35 רֹב multitudo. *r.* רָבַב. חֵלֶב adeps. שֶׁלֶם pacificum sacrificium. *r.* שָׁלֵם integer fuit. נֶסֶךְ libamen. *r.* נָסַךְ fudit. עֲבוֹדָה servitium. *r.* עָבַד.
36 עָם populus. *r.* עָמַם texit. פִּתְאֹם subito. דָּבָר verbum. *it.* res. *r.* דָּבַר locutus est.

CAP. XXX.

1. שָׁלַח misit. כֹּל omnis. אִגֶּרֶת *f.* epistola. *r.* אָגַר collegit. כָּתַב scripsit. בּוֹא venire. בַּיִת domus. עָשָׂה fecit.

Digitized by Google

fecit. *inf. k.* (2) יָעַץ consuluit. 3. *f. f. N.* שַׂר princeps. *r.* שׂוּר. קָהָל concio, cœtus. *r.* קָהַל congregavit. חֹדֶשׁ mensis. *r.* חדשׁ *P.* innovavit.
יָכֹל potuit. עֵת tempus. כֹּהֵן sacerdos. *r.* כהן *P.*
קָדַשׁ sanctus fuit. 3. *pl. præt. Hithp.* דַּי cum מ pleonast. מַדַּי sufficientia. עַם populus. *r.* עָמַם texit. אָסַף collegit. 3. *pl. præt. N.* (4) יָשַׁר rectum fuit. 3. *f. k.* דָּבָר verbum. *r.* דָּבַר locutus est, duxit. עַיִן oculus.
עָמַד stetit. 3. *pl. f. H.* עָבַר transiit. *inf. H.* קוֹל vox.
רֹב multitudo. *r.* רָבַב. (6) הָלַךְ ivit. רָץ cursor. *r.* רוּץ currere. יָד manus. *r.* יָדָה jecit. מֶלֶךְ rex. מִצְוָה præceptum. *r.* צִוָּה præcepit. שׁוּב reverti. פְּלֵיטָה evasio. *r.* פָּלַט evasit. שָׁאַר reliquus fuit. *part. fœm. N.* כַּף vola, manus. *r.* כָּפַף curvavit. (7) אָב pater. אָח frater. מָעַל prævaricatus est. נָתַן dedit. שַׁמָּה stupor. *r.* שָׁמַם desolatus est. רָאָה vidit. (8) עַתָּה nunc. קָשָׁה durus fuit. *H.* induravit. 2. *f. H.* עֹרֶף cervix. *r.* עָרַף decollavit. מִקְדָּשׁ sanctuarium. *r.* קָדַשׁ. עוֹלָם seculum.
עָבַד servivit. אַף nasus. *it.* furor. *r.* אָנַף iratus est.
רַחַם misericordia. *r.* רָחַם misertus est. שָׁבָה captivum duxit. *part. k.* אֶרֶץ terra. חַנּוּן gratiosus. *r.* חָנַן. רַחוּם misericors. סוּר recedere. *H.* removit. 3. *f. H.* פָּנִים facies. *r.* פָּנָה aspexit. (10) עִיר urbs. *r.* עוּר evigilare. שָׂחַק risit, derisit. לָעַג subsannavit. *part. H.*
אַךְ sed, tamen, certe. אֱנוֹשׁ vir. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. כנע *N.* humiliavit se. (12) לֵב cor. אֶחָד unus.
אָסַף collegit. 3. *pl. f. N* רַב multus. *r.* רָבַב. חַג solennitas. *r.* חָגַג feriatus est. מַצָּה infermentatum. *r.* מָצַץ expressit.
מְקַטְּרוֹת aræ thurariæ. *r.* קָטַר suffivit. שלך *H.* projecit. נַחַל torrens. *r.* נָחַל possedit.
שָׁחַט mactavit, immolavit. כלם *N.* erubuit. עוֹלָה holocaustum. *r.* עָלָה.
עָמַד stetit. 3. *pl. f. k.* & *inf. k.* מִשְׁפָּט judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit. אִישׁ vir. זָרַק sparsit. דָּם sanguis. *r.* דָּמָה similis fuit. יָד manus. (17) רַבָּה multum, multitudo. *r.* רָבַב.

שחטה

שְׁחִיטָה jugulatio, immolatio. *r.* שָׁחַט. טָהוֹר mundus. *r.* טָהֵר purus fuit.

18 מַרְבִּית *f.* multitudo. *r.* רָבָה. טָהֵר 3. *pl. præt. Hitbp.* אָכַל comedit. פלל *Hitbp.* oravit. טוֹב bonus. *r.* טוב. כָּפַר picavit. *P.* expiavit. 3. *f. P.*

19 לֵבָב cor. דָּרַשׁ quæsivit. טָהֳרָה mundities, purificatio. *r.* טָהֵר. קֹדֶשׁ sanctitas. *r.* קָדַשׁ.

20 שמע audivit, exaudivit. רָפָא sanavit.

21 שִׂמְחָה *f.* lætitia. *r.* שָׂמַח גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל magnus fuit, crevit. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. *part. P.* יוֹם dies. עֹז robur. *r.* עָזַז roboratus fuit, roboravit.

22 דָּבַר locutus fuit. 3. *f. f. P.* שָׂכַל secundatus fuit. *H.* intellexit. *part. H.* שֶׂכֶל intellectus. מוֹעֵד tempus statutum. *r.* יָעַד condixit. שְׁלָם pacificus. *r.* שָׁלַם integer fuit. יָדָה jecit. *H.* confessus est. *part. Hitbp.*

23 יָעַץ 3. *f. N.* (24) רום altum esse, tolli. 3. *præt. H.* אֶלֶף mille. פַּר juvencus. *r.* פרר. צאן grex, oves.

25 גֵּר *m.* peregrinus. *r.* גּוּר peregrinari. אֶרֶץ terra. יָשַׁב habitavit.

27 בָּרַךְ benedixit. 3. *pl. f. P.* שָׁמַע 3. *f. f. N.* תְּפִלָּה *f.* precatio, oratio. *r.* פָּלַל judicavit. *Hitbp.* oravit. מָעוֹן habitaculum. *r.* עון habitare. שָׁמַיִם *m. dual.* cœlum. *r.* שמה.

CAP. XXXI.

1 כַּלּוֹת absumtus est. *inf. P.* יצא exiit. מָצָא invenit. עִיר civitas. שָׁבַר fregit. 3. *f. P.* מַצֵּבָה statua. *r.* יצב *H.* statuit. גָּדַע succidit. 3. *f. P.* אֲשֵׁרָה lucus. נָתַץ diruit. 3. *f. P.* בָּמָה excelsum. *r.* בום. מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח mactavit. כַּלּוֹת *inf. P.* שׁוּב reverti. 3 *f. K.* אֲחֻזָּה possessio. *r.* אָחַז tenuit.

2 עָמַד stetit. 3. *f. k.* מַחֲלֹקֶת divisio. *r.* חָלַק divisit. כֹּהֵן sacerdos. *r.* כָּהַן sacerdotem egit. פֶּה os. עֲבֹדָה servitus, cultus. *r.* עָבַד. עֹלָה holocaustum, ascensio. *r.* עָלָה. שְׁלָם pacificum. שֵׁרֵת ministravit. *inf. P.* יָדָה jecit. *H.* confessus est. הָלַל insanivit. *P.* laudavit. שַׁעַר porta. מַחֲנֶה castra. *r.* חָנָה castra posuit.

מנה

מָנָה portio. *r.* מָנָה numeravit. רְכוּשׁ substantia, opes. *r.* רָכַשׁ acquisivit. בֹּקֶר mane. עֶרֶב vespera. *r.* עָרַב miscuit. שַׁבָּת sabbathum. *r.* שָׁבַת quievit. חֹדֶשׁ mensis. *r.* חָדַשׁ innovavit מוֹעֵד tempus statutum, solennitas. כָּתוּב scriptum. *r.* כָּתַב. תּוֹרָה lex. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit.

יָשַׁב habitavit. נָתַן dedit. *inf. k.* חָזַק invaluit. *P.* confortavit.

פָּרַץ rupit, institit. רָבָה multiplicatus est. רֵאשִׁית principium. *r.* ראשׁ. דָּגָן frumentum. תִּירוֹשׁ mustum. יִצְהָר oleum. דְּבַשׁ mel. תְּבוּאָה proventus. *r.* בוא. שָׂדֶה ager. מַעֲשֵׂר decima. *r.* עָשַׂר. רֹב multitudo. *r.* רָבַב. בוא 3. *præt. H.*

צֹאן grex, pecus. קָדַשׁ sanctificavit. *part. Pyal.* עֲרֵמָה acervus. *r.* עָרַם calliditate usus est.

חָלַל perforatus est. *H.* incepit. 3. *præt. H.* יָסַד fundavit. *inf. K.*

שַׂר princeps. *r.* שׂוּר. רָאָה vidit. בָּרַךְ genu flexit, benedixit.

דָּרַשׁ quæsivit. (10) חָלַל *inf. H.* תְּרוּמָה oblatio. *r.* רוּם altum esse, tolli. בוא *inf. H.* אָכַל comedit. שָׂבַע saturatus est. יתר *H.* reliquit. *inf. H.* & *part. N.* הָמוֹן turba. *r.* הָמָה tumultuatus est.

כּוּן parare. *inf. H.* לִשְׁכָּה cella. *r.* לשך.

אֱמוּנָה fides. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. נָגִיד dux. מִשְׁנֶה secundus.

פָּקִיד præfectus. מִפְקָד mandatum.

שׁוֹעֵר janitor. מִזְרָח oriens, ortus. *r.* זָרַח exortus est. נְדָבָה spontaneum. נָתַן dedit. *inf. k.*

גָּדוֹל magnus. קָטָן parvus.

יחש *Hithp.* familiam recensere. *inf. Hithp.* זָכָר masculus. שָׁנָה annus. מַעְלָה supra. מִשְׁמֶרֶת custodia. *r.* שָׁמַר custodivit.

טַף parvulus. *r.* טָפַף. נָשִׁים uxores. *r.* נָשָׁה. בֵּן filius. בַּת filia. *r.* בָּנָה ædificavit. קָהָל concio, cœtus. *r.* קָהַל. (19) מִגְרָשׁ suburbium. *r.* גָּרַשׁ expulit. נָקַב extulit, nominavit. (20) אֱמֶת veritas. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. (21) צָלַח prosperatus est.

CAP.

CAP. XXXII.

1 אַחֲרֵי & אַחַר post. דָּבָר *m.* verbum. אֱמֶת veritas.
r. אָמַן nutrivit. *H.* credidit. בּוֹא venire. מֶלֶךְ *m.*
rex. *r.* מָלַךְ. חָנָה castra metatus est. עִיר civitas.
r. עוּר evigilare. בָּצַר vindemiavit. *P.* munivit.
part. Pah. בָּקַע scidit, disrupit.
2 רָאָה vidit. 3. *f. k.* W. r. 33. p. 134. פָּנִים *m. pl.* facies. *r.*
פָּנָה aspexit. מִלְחָמָה *f.* bellum. *r.* לָחַם comedit. *it.*
pugnavit.
3 יָעַץ consuluit. 3. *f. s. N.* שַׂר *m.* princeps. *r.* שׂוּר prin-
cipatum tenere. גִּבּוֹר *m.* potens. *r.* גָּבַר valuit.
סָתַם obturavit. מַיִם *m. dual.* aqua. *r.* מאה. עַיִן
fons, oculus. חוּץ foras, extra. עָזַר adjuvit.
4 קָבַץ congregavit. 3. *pl. f. N.* עַם populus. *r.* עָמַם texit.
רַב multus. *r.* רָבַב multus fuit. מַעְיָן fons. *r.* עין.
נַחַל torrens. *r.* נָחַל possedit. שָׁטַף inundavit.
תָּוֶךְ medium. אֶרֶץ terra. מָצָא invenit.
5 חָזַק invaluit. 3. *f. f. Hithp.* בָּנָה ædificavit. חוֹמָה *f.*
murus. *r.* חמה. פָּרַץ disrupit *part. fœm. Pah.*
עָלָה ascendit. מִגְדָּל turris. *r.* גָּדַל magnus fuit, cre-
vit. אַחֵר *m.* אַחֶרֶת *f.* alius, a. *r.* אָחַר. חָזַק 3. *f. f. P.*
עָשָׂה fecit. שֶׁלַח *m.* missile. *r.* שָׁלַח misit. רֹב mul-
titudo. *r.* רָבַב. מָגֵן *m.* clypeus. *r.* גָּנַן protexit.
6 נָתַן dedit. 3. *f. k.* שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æstimavit.
רחוב platea. *r.* רָחַב dilatatus est. דָּבַר locutus est.
3. *f. P.* לֵבָב cor. *r.* לבב. אָמַר dixit. *inf. k.*
7 חָזַק invaluit, fortis fuit. *imp. pl. k.* אָמֵץ robustus, for-
tis fuit. *imp. pl. k.* יָרֵא timuit, metuit. 2. *pl. f. k.*
חָתַת fractus, contritus fuit. 2. *pl. f. H.* הָמוֹן strepitus.
it. turba, multitudo. *r.* הָמָה tumultuatus fuit.
8 זְרוֹעַ brachium. *r.* זָרַע seminavit. בָּשָׂר caro. *r.* בשר *P.*
nunciavit. עָזַר juvit. *inf. K.* לָחַם edit, pugnavit.
inf. N. סָמַךְ innixus fuit. 3. *pl. f. N.*
9 שָׁלַח misit. עֶבֶד servus. *r.* עָבַד servivit. מֶמְשָׁלָה do-
minatus. *r.* מָשַׁל dominatus est.
10 בָּטַח confisus est. *part. pl. k.* יָשַׁב sedit. *part. pl. k.*
מָצוֹר *m.* obsidio. *r.* צוּר obsidere.

פּוּת

סות *H.* incitavit. *part sing. m. H.* נָתַן *inf. K.* מוּת mori. רָעָב fames. *r.* רָעֵב esurivit. צָמָא sitis. *r.* צָמֵא sitivit. אֱלוֹהַּ Deus. *r.* אלה. נצל *N.* ereptus fuit. 3. *m. pl. f. H.* כַּף curvatura, manus. *r.* כָּפַף incurvavit. (12) סור discedere. *H.* amovere. 3. *m. sing. præt. H.* בָּמָה excelsum, sacellum. *r.* בום. מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח mactavit. *it.* sacrificavit. שָׁחָה curvatus fuit. 3. *pl. m. f. Hitbp.* קָטַר adolevit, suffumigavit. 2. *m. pl f. H.* (13) יָדַע scivit, cognovit. 3. *m. pl f. k.* עָשָׂה fecit. 1. *sing. præt. k.* אָב pater. *r.* אָבָה voluit. אֶרֶץ terra. *r.* ארץ. יָכֹל valuit, potuit. *inf. k.* גּוֹי natio, gens. נצל *N.* ereptus fuit. *inf. H.*

חרם *H.* excomunicavit. 3. *m. pl. præt. H.* יָכֹל 3. *sing. f. k.*

נָשָׁה oblitus fuit. *H.* oblivisci fecit. 3. *sing. m. f. H.* סות *H.* הֵסִית incitavit, persuasit. 3. *sing. m. f. H.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. 2. *pl. f. H.* יָכֹל 3. *f. k.*

סֵפֶר liber, epistola. *r.* סָפַר recensuit, narravit. כָּתַב scripsit. חָרַף exprobravit, probris affecit. *inf. P.*

קָרָא vocavit. *it.* clamavit. 3. *pl. m. f. k.* קוֹל vox. *r.* קול. גָּדוֹל magnus. *r.* גָּדַל magnus fuit. יְהוּדִית judaice. *r.* יָדָה jecit. *H.* celebravit. חוֹמָה murus. *r.* חמה. יָרֵא *inf. k.* בהל *N.* נִבְהַל perturbatus fuit. *P.* terruit, conturbavit. *inf. P.* לָכַד cepit. 3. *pl. m. f. k.*

מַעֲשֶׂה opus. *r.* עָשָׂה fecit. אָדָם homo. *r.* אָדַם nituit, rubuit, rubicundus fuit.

פָּלַל judicavit. *Hitbp.* oravit. 3. *sing. m. f. Hitbp.* נָבִיא propheta. *r.* נָבָא *N.* prophetavit. זָעַק clamavit. 3. *pl. f. k.* (21) מַלְאָךְ angelus, nuncius. *r.* לאך. כחד *N.* absconditus, occultus est. *H.* exscidit. 3. *sing. f. H.* חַיִל *m.* robur, virtus. *r.* חיל. נָגִיד dux. מַחֲנֶה castra. *r.* חָנָה. שׁוּב reverti. 3. *f. k.* בֹּשֶׁת *f.* pudor. *r.* בּוֹשׁ erubescere. בּוֹא venire. 3. *f. k.* בַּיִת domus. מִיצִיאִים *m. pl.* prognati. *r.* יָצָא exiit. מֵעִים *m. dual.* viscera. נָפַל cecidit. 3. *pl. præt. H.* חֶרֶב *m.* gladius.

ישע *N.* נוֹשַׁע servatus est. *H.* salvavit. 3. *f. H.* יָשַׁב sedit, habitavit. *part. k.* נָהַל deduxit. 3. *f. P.* סָבִיב *m.* ambitus, circuitus. *r.* סָבַב.

23 רַב *m* multus, magnus. *r.* רָבַב. בוא *part. H.* מִנְחָה *f.* donum. מֶגֶד res pretiosa. *pl.* מִגְדָּנוֹת res pretiosæ. נָשָׂא tulit, portavit. 3. *f. N.*
24 חָלָה ægrotavit. מוֹפֵת *m.* prodigium.
25 גְּמוּל *m.* retributio. *r.* גָּמַל retribuit. גָּבַהּ altus fuit. קֶצֶף *m.* spuma. *it.* ira. *r.* קָצַף excanduit.
26 כנע *H.* humiliavit. 3. *f. N.* גֹּבַהּ *m.* altitudo, elatio. *r.* גָּבַהּ altus fuit.
27 עֹשֶׁר *m.* divitiæ. *r.* עָשַׁר ditatus est. כָּבוֹד *m.* gloria. *r.* כָּבַד gravis, honoratus fuit. הַרְבֵּה *m.* multum, plurimum. *r.* רָבָה multus fuit. אוֹצָר *m.* thesaurus. *r.* אָצַר recondidit. כֶּסֶף *m.* argentum. *r* כָּסַף appetivit. זָהָב *m.* aurum. אֶבֶן *f.* lapis. *r.* אבן. יָקָר *m.* pretiosus, carus. בֹּשֶׂם, בֶּשֶׂם, בְּשָׂם *m.* aroma, odoratum. כְּלִי vas, instrumentum. חֶמְדָּה *f.* desiderium, res desiderabilis. *r.* חָמַד desideravit.
28 מִסְכְּנוֹת *f. pl.* penuaria. *r.* סָכַן profuit. תְּבוּאָה *f.* proventus, reditus. *r.* בוא. דָּגָן *m.* frumentum. תִּירוֹשׁ *m.* mustum. *r.* יָרַשׁ hæreditavit. יִצְהָר *m.* oleum. אֻרְוָה *f.* stabulum, præsepe. *r.* אָרָה carpsit. בְּהֵמָה *c.* bestia. עֵדֶר *m.* grex.
29 מִקְנֶה *m.* possessio, pecus. *r.* קָנָה acquisivit, comparavit. צֹאן *c.* grex. בָּקָר bos. *r.* בִּקֵּר quæsivit. רֹב multitudo. *r.* רָבַב. רְכוּשׁ *m.* substantia, facultas. *r.* רָכַשׁ acquisivit. (30) מוֹצָא *m.* exitus. *r.* יָצָא. מַיִם aqua. *r.* מאה. עֶלְיוֹן *m.* excelsus, supremus. *r.* עָלָה adscendit. יָשַׁר rectum fuit. 3. *f. P.* לְמַטָּה inferne. *r.* נָטָה declinavit. מַעֲרָב *m.* occidens. *r.* עָרַב miscuit. *it.* obtenebratus est. צָלַח prosperatus fuit. 3. *f. H.*
31 מֵלִיץ *m.* orator, interpres. *r.* לוּץ deridere. דָּרַשׁ quæsivit. עָזַב dereliquit. נָסָה sustulit. *P.* tentavit. דַּעַת cognitio, notitia. *r.* ידע.
32 יֶתֶר *m* residuum. *r.* יתר *H.* reliquit. חֶסֶד *m.* misericordia. *r.* חָסַד benigne egit, misertus est. חָזוֹן *m.* visio. *r.* חָזָה vidit. (33) שָׁכַב cubuit. קָבַר sepelivit. 3. *pl. f. k.* מַעֲלֶה *m.* ascensus. *r.* עָלָה. קֶבֶר sepulchrum. *r.* קָבַר. מָוֶת *m.* mors. *r.* מות. תַּחַת sub, pro, loco, vice.

CAP

CAP. XXXIII.

1 שָׁנָה *f.* annus. *r.* שָׁנָה iteravit, mutatus est. מָלַךְ regnavit. *inf. K.*

2 עָשָׂה fecit. רַע *m.* malus. *r.* רָעַע malum esse. עַיִן oculus, fons. תּוֹעֵבָה *f.* abominatio. *r.* תעב *N.* abominabile fuit. גּוֹי *m.* gens. יָרַשׁ hæreditavit. *H.* possessione expulit. פָּנִים *m. pl.* facies.

3 שׁוּב reverti. 3. *f. K.* בָּנָה ædificavit. 3. *f. K.* בָּמָה excelsum. *r.* בּוּם. נָתַץ destruxit. 3. *præt. P.* קוּם surgere. 3. *f. H.* מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח mactavit. אֲשֵׁרָה *f.* lucus. *r.* אָשַׁר incessit. שָׁחָה incurvatus fuit. 3. *f. Hithp.* צָבָא *m.* exercitus. *r.* צָבָא ministravit, militavit. שָׁמַיִם *m. dual.* cœlum. עָבַד servivit. 3. *f. K.*

4 אָמַר dixit. שֵׁם *m.* nomen. עוֹלָם *m.* seculum.

5 חָצֵר *f.* atrium. *r.* חצר *P.* clanxit.

6 עָבַר transiit. אֵשׁ ignis. גֵּי vallis. עָנַן obnubilavit. *it.* præstigiis usus est. נָחַשׁ auguratus est. כָּשַׁף præstigiis usus est. אוֹב *m.* pytho. *it.* dæmonium. יִדְּעֹנִי *m.* ariolus. *r.* יָדַע scivit. רָבָה multiplicatus est. 3. *præt. H.* כָּעַס indignatus est. *H.* ad iram provocavit. *inf. H.*

7 שׂוּם ponere. 3. *f. K.* פֶּסֶל sculptile. *r.* פָּסַל sculpsit. סֶמֶל simulacrum. בָּחַר elegit. בַּיִת *m.* domus. שֵׁבֶט *m.* baculus. *it.* sceptrum. *it.* tribus. עוֹלָם *m.* seculum.

8 יָסַף addidit. 1. *f. H.* סוּר discedere. *inf. H.* רֶגֶל *f.* pes. *r.* רָגַל obtrectavit. אֲדָמָה terra. עָמַד stetit. *H.* constituit. אָב pater. *r.* אָבָה voluit. שָׁמַר custodivit. צִוָּה præcepit. תּוֹרָה lex, doctrina. חֹק *m.* statutum, decretum. *r.* חָקַק descripsit. מִשְׁפָּט *m.* judicium. *r.* שָׁפַט judicavit. יָד *f.* manus. *r.* יָדָה jecit.

9 תַּעַר erravit. 3. *f. H.* יָשַׁב sedit, habitavit. שמר *H.* perdidit.

10 דִּבֵּר locutus est. 3. *f. P.* עַם populus. קָשַׁב auscultavit. *H.* attendit.

11 שַׂר princeps. *r.* שׂור principatum tenere. מֶלֶךְ Rex. *r.* מָלַךְ. לָכַד cepit, occupavit. 3. *f. K.* חוֹחַ *m.* spina. *it.* uncus piscatorius. אָסַר ligavit. נְחשֶׁת æs. *it.* compes. *r.* נָחַשׁ auguratus est. יָלַךְ ivit. 3. *pl. f. H.*

12 צוּר obsidere. *H.* angustare. *inf. H.* חָלָה ægrotavit. *P.* deprecatus est. כנע *N.* depressit, humiliavit se. 3 *f. N.*

13 פָּלַל judicavit. *Hithp.* oravit. עָתַר supplex oravit. 3. *f. N.* שָׁמַע exaudivit. תְּחִנָּה *f.* precatio. *r.* חָנַן gratiam fecit. מַלְכוּת *f.* regnum. *r.* מָלַךְ. יָדַע scivit. 3. *f. K.*

14 חוֹמָה murus. *r.* חמה. חִיצוֹן *m.* exterior. *r.* חוץ foras. עִיר urbs. *r.* עור evigilare. מַעֲרָב occidens. *r.* עָרַב miscuit, obtenebratus est. נַחַל *m.* torrens. שַׁעַר *m.* porta. דָּג piscis. *r.* דוג. סָבַב circumdedit. עֹפֶל clivus. גָּבַהּ altus fuit. *H.* exaltavit. חַיִל robur. בָּצַר præcidit. *part. Pah.* munitus.

15 סור recedere. נֵכָר *m.* alienus. *r.* נכר alienus fuit. סֶמֶל simulacrum. הַר mons. *r.* הרר. שלך *H.* jecit, abjecit.

16 זָבַח mactavit. *it.* sacrificavit. זֶבַח *m.* mactatio. *it.* sacrificium. שֶׁלֶם *m.* sacrificium pacificum. תּוֹדָה *f.* confessio, sacrificium laudis. *r.* יָדָה.

17 אֲבָל verum, sed. עַם populus. *r.* עָמַם.

18 יֶתֶר residuum, reliquum. *r.* יתר. תְּפִלָּה *f.* oratio. *r.* פָּלַל. חָזָה vidit.

19 עָתַר *inf. N.* חַטָּאָה *f.* peccatum. *r.* חָטָא peccavit. מַעַל prævaricatio. *r.* מָעַל prævaricatus est. מָקוֹם locus. *r.* קוּם. כָּתַב scripsit. *part. Pa. l.*

20 שָׁכַב cubuit. קָבַר sepelivit. 3. *pl. f. k.* תַּחַת pro, loco.

22 פְּסִילִים *m. pl.* sculptilia. *r.* פָּסַל sculpsit.

23 אַשְׁמָה f. delictum, reatus.
24 קָשַׁר ligavit. it. conjuravit. עֶבֶד servus. מוּת mori. 3. pl. f. H.
25 נכה N. percussus fuit. 3. f. H. אֶרֶץ terra.

CAP. XXXIV.

1 מָלַךְ regnavit. inf. K.
2 עָשָׂה fecit. יָשָׁר rectus. it. rectum, æquum. r. יָשַׁר rectum fuit. עַיִן oculus. it. fons. הָלַךְ ambulavit. 3 f. K. דֶּרֶךְ via. r. דָּרַךְ calcavit. אָב pater. r. אָבָה voluit. סור recedere. יָמִין dextra. r. ימן H. dextravit seu dextram petiit.
3 נַעַר m. puer. r. נָעַר excussit. חָלַל confossus est. H. incepit. דָּרַשׁ quæsivit. טָהֵר mundus fuit. inf. P. בָּמָה excelsum. r. בום. אֲשֵׁרָה lucus. r. אָשַׁר incessit. פְּסִילִים sculptilia. r. פָּסַל. מַסֵּכָה conflatile. r. נָסַךְ fudit.
4 נָתַץ destruxit. 3. f. P. מִזְבֵּחַ altare. r. זָבַח immolavit. בַּעַל dominus. חַמָּנִים subdiales statuæ. r. חָמַם incaluit. מַעְלָה sublime. r. עָלָה. גָּדַע abscidit. 3. præt. P. שָׁבַר fregit. דָּקַק comminuit. 3. præt. H. זָרַק sparsit. קֶבֶר sepulchrum. r. קָבַר.
5 עֶצֶם os. r. עָצַם roboratus, corroboratus est. כֹּהֵן sacerdos. r. כָּהַן sacerdotem egit. שָׂרַף combussit.
6 עִיר urbs. r. עוּר evigilare. חֶרֶב gladius. it. culter. r. חָרַב exsiccatus est. סָבִיב ambitus, circuitus. it. circumcirca.
7 נָתַץ destruxit. כָּתַת tudit, contudit. 3. præt. P. דָּקַק inf. H. al. inf. N. שׁוּב reverti.
8 שָׁלַח misit. שַׂר princeps. r. שׂוּר principatum tenere. זָכַר recordatus fuit. H. memoravit. part. H. חָזַק invaluit. P. restauravit. inf. P. בַּיִת m. domus.
9 בוא venire. 3. pl. f. K. גָּדוֹל magnus. r. גָּדַל magnus fuit. נָתַן dedit. כֶּסֶף m. argentum. r. כָּסַף appetivit. בוא part. Hoph. אָסַף collegit. שָׁמַר custodivit. part. K. סַף m. limen, postis. r. ספף.

יָד *f.* manus. שְׁאֵרִית *f.* residuum, reliquiæ. *r.* שָׁאַר reliquus fuit.
10 מְלָאכָה *f.* opus. *r.* לאך. פָּקַד visitavit. *it.* præfecit. *part. Hoph.* בָּדַק reparavit, instauravit. *inf. K.*
11 חָרָשׁ *m.* faber, artifex. *r.* חָרַשׁ aravit, fabricavit. בָּנָה ædificavit. *part. K.* קָנָה acquisivit. *inf. K.* אֶבֶן lapis. מַחְצֵב *m.* excisio. *r.* חָצַב exscidit. עֵץ lignum. מְחַבְּרוֹת *f. pl.* juncturæ. *r.* חָבַר conjunctus fuit. קָרָה evenit. *P.* contignavit. בַּיִת domus. שָׁחַת perdidit. 3. *pl. præt. H.* מֶלֶךְ Rex. *r.* מָלַךְ.
12 אֱנוֹשׁ *m.* homo. *r.* אָנַשׁ ægrotavit. אֱמוּנָה *f.* veritas, fides. *r.* אָמַן nutrivit. *H.* credidit. נצח *P.* vicit, præfuit. *inf. P.* בִּין intelligere. *H.* erudire. *part. H.* כְּלִי *m.* instrumentum. שִׁיר *m.* canticum. *r.* שׁוּר canere.
13 סַבָּל bajulus. *r.* סָבַל bajulavit. נצח *P.* vicit, præfectus est. עֲבוֹדָה *f.* servitus. *r.* עָבַר. סֹפֵר *m.* scriba. *r.* סָפַר numeravit. שֹׁטֵר *m.* scriba. *it.* moderator. שֹׁעֵר *m.* janitor. *r.* שָׁעַר æstimavit.
14 יָצָא exiit. *inf. H.* מָצָא invenit. סֵפֶר *m.* liber. *r.* סָפַר. תּוֹרָה *f.* lex, doctrina. *r.* יָרָה jecit. *H.* docuit.
15 עָנָה respondit. 3. *f. K.* אָמַר dixit.
16 דָּבָר *m.* verbum. *r.* דָּבַר locutus est. עֶבֶד servus. *r.* עָבַד.
17 נָתַךְ fusus, effusus fuit. *H.* libavit, conflavit. 3. *pl. f. H.* נָתַן dedit. 3. *pl. f. K.*
18 הִגִּיד annunciavit. 3. *f. H.* קָרָא vocavit. *it.* legit.
19 שָׁמַע audivit. קָרַע laceravit. בֶּגֶד *m.* perfidia. *it.* vestis. *r.* בָּגַד perfidus fuit.
20 צִוָּה præcepit. 3. *f. K.*
21 בַּעֲדִי pro me. עַד *cum præf.* ב. שָׁאַר reliquus fuit. *part. N.* חֵמָה *f.* æstus iræ, excandescentia. *r.* יָחַם incaluit. כָּתַב scripsit. *part. Pah.*
22 נְבִיאָה *f.* prophetissa. *r.* נָבָא *N.* prophetavit. אִישׁ vir. אִשָּׁה & אִשָּׁה *f.* mulier. *r.* אִישׁ. יָשַׁב habitavit. *part fœm. K.* מִשְׁנֶה *m.* duplum, duplicitas. *r.* שָׁנָה iteravit, mutuatus est.

הִנְנִי

Digitized by Google

הִנֵּה ecce. רָעָה malum. מָקוֹם locus. אָלָה execratio. r. אָלָה execratus est.
25 עָזַב reliquit. קִטֵּר P. adolevit. 3. f. P. it. suffivit. אַחֵר m. alius. כָּעַס indignatus est. inf. H. מַעֲשֶׂה m. factum, opus. r. עָשָׂה. נָתַךְ effusus est. 3. f. K. כָּבָה exstinctus est.
27 רַךְ m. tener. r. רָכַךְ molle est. לֵבָב cor. כנע H. depressit, humiliavit. בָּכָה flevit. 2. m. f. K. נָאַם dixit. part. Pah.
28 אָסַף collegit. 1. f. K. W. r. 30. p. 130. שָׁלוֹם m. pax. r. שָׁלַם integer fuit. קֶבֶר sepulchrum. רָאָה vidit. 2. f. K.
29 זָקֵן m. senex. r. זָקֵן senuit.
30 עָלָה ascendit. 3. f. K. קָטֹן parvus. r. קָטֹן parvus fuit. אֹזֶן auris. בְּרִית fœdus, pactum. r. בָּרָה elegit.
31 עָמַד stetit. 3. fut. K. it. inf. K. כָּרַת excidit. הָלַךְ ivit. inf. K. מִצְוָה f. præceptum. r. צִוָּה præcepit. עֵדוּת testimonium. r. עוד H. testari. חק statutum. r. חָקַק statuit. נֶפֶשׁ anima.
33 סור recedere. 3. f. K. תּוֹעֵבָה f. abominatio. r. תעב N. abominabile fuit.

CAP. XXXV.

1 עָשָׂה fecit. 3. f. K. שָׁחַט mactavit.
2 עָמַד stetit. 3. f. K. כֹּהֵן sacerdos. r. כָּהַן sacerdotem egit. מִשְׁמֶרֶת custodia. r. שָׁמַר custodivit. חָזַק invaluit. P. apprehendit, confortavit. עֲבֹדָה servitus, cultus r. עָבַד.
3 בין intelligere. part. H. קָדוֹשׁ sanctus. r. קָדַשׁ. נָתַן dedit. imp. K. אָרוֹן arca. קֹדֶשׁ sanctitas. בָּנָה ædificavit. מַשָּׂא onus. r. נָשָׂא tulit. כָּתֵף humerus.
4 כון aptare. imp. H. מַחֲלֹקֶת partitio. r. חָלַק partitus est. כְּתָב scriptum. מִכְתָּב scriptura.
5 פְּלֻגּוֹת partes, classes. r. פָּלַג divisit. חֲלֻקָּה pars.
6 עָשָׂה fecit. inf. K.
7 רום tolli, altum esse. 3. f. H. צאן pecus, grex. כֶּבֶשׂ agnus. עֵז capra. מָצָא invenit. מִסְפָּר numerus. r. סָפַר. בָּקָר bos. אֶלֶף mille.

8 שַׂר princeps. *r.* שׂוּר. נְדָבָה voluntarium. *r.* נָדַב.
רוּם 3. *præt. H.* נָגִיד Princeps. פֶּסַח pascha.
מֵאָה centum.
10 כּוּן parare. 3 *f. N.* מִצְוָה præceptum. *r.* צִוָּה præcepit. זָרַק aspersit. 3. *f. K.*
11 פָּשַׁט exuit, nudavit. *part. H.*
12 סוּר recedere. 3. *f. H.* עֹלָה holocaustum. נָתַן *inf. K.*
מִפְלַגּוֹת *f. pl.* classes. קָרַב appropinquavit. *inf. H.*
כָּתַב scripsit. *part. Pah.* סֵפֶר liber.
13 בָּשַׁל coctus est. אֵשׁ ignis. מִשְׁפָּט judicium.
סִיר olla. דּוּד lebes. *pl.* דּוּדִים & דְּוָדִים צֵלָחוֹת gabatæ. רוּץ currere. 3 *f. H.*
14 עָלָה ascendit. *H.* obtulit. *inf. H.* חֵלֶב adeps. לַיִל nox.
שׁוּר canere. *part. P.*
15 מַעֲמָד statio. חָזָה vidit. שַׁעַר porta. *r.* שָׁעַר æstimavit. שֹׁעֵר janitor.
16 מִזְבֵּחַ altare. *r.* זָבַח mactavit.
17 עֵת tempus. *r.* עָנָה. חַג festum *r.* חָגַג feriatus est.
מַצָּה azymum.
18 עָשָׂה 1. *f. k.* נָבִיא propheta. יָשַׁב habitavit.
מַלְכוּת regnum.
19 לָחַם edit, pugnavit. יָצָא exivit. 3. *f. K.* קְרָאָה occursus *r.* קָרָה obvenit.
20 שָׁלַח misit. 3. *f. K.* מַלְאָךְ angelus. *r.* לאך. מִלְחָמָה bellum. בָּהַל conturbavit. חָדַל cessavit. שָׁחַת corrupit. 3. *f. H.*
21 סָבַב circumdedit, vertit. 3. *præt. H.* חָפַשׂ scrutatus est, apprehendit. *Hithp.* mutavit se. בּוֹא venire. 3. *f. K.*
בִּקְעָה vallis.
22 יָרָה jecit. עָבַר transiit. חָלָה ægrotavit. *Hoph.* sauciatus est. 1. *præt.*
23 מֶרְכָּבָה currus. *r.* רָכַב equitavit. 3. *f. H.* רֶכֶב currus.
מִשְׁנֶה duplicitas, vicarius, secundus. *r.* שָׁנָה mutavit.
הָלַךְ ivit. 3. *f. H.* מוּת mori. 3. *f. K.* קָבַר sepelivit.
3. *f. N.* קֶבֶר sepulchrum. אָבַל luxit.
25 קוּן *P.* lamentatus est. שׁוּר canere. *part. k.* קִינָה *f.* lamentatio. חֹק *m.* statutum. *r.* חָקַק statuit.
הִנֵּה ecce.

יחל

26 יֶתֶר reliquum. r. יתר H. reliquit. חֶסֶד m. misericordia. r. חָסַד benigne egit. תּוֹרָה f. lex. r. יָרָה jecit. H. docuit. רִאשׁוֹן prior. r. ראשׁ. אַחֲרוֹן m. posterior. r. אָחַר distulit.

CAP. XXXVI.

1 לָקַח accepit. 3. f. K. מָלַךְ regnavit. 3. f. H.
2 חֹדֶשׁ mensis. r. חָדַשׁ innovavit.
3 סוּר recedere. 3. f. H. עָנַשׁ punivit. 3. f. K. כִּכָּר m. orbis, planities. it. talentum. r. ככר. כֶּסֶף m. argentum. זָהָב m. aurum.
4 סָבַב circumivit, vertit. 3. f. H. בּוֹא venire. 3. f. H.
5 שָׁנָה f. annus. רַע malus. r. רוּע.
6 אָסַר ligavit. 3. f. K. נְחֹשֶׁת f. æs. r. נָחַשׁ auguratus est. יָלַךְ ivit. inf. H.
7 כְּלִי m. vas, instrumentum. r. כָּלָה consumtus est. בּוֹא 3. præt. H. הֵיכָל templum.
8 יֶתֶר reliquum. r. יתר H. תּוֹעֵבָה f. abominatio. r. תָּעַב abominatus est. מָצָא invenit.
10 תְּשׁוּבָה reversio. r. שׁוּב reverti. חֶמְדָּה f. desiderium, desiderabile. r. חָמַד. מָלַךְ regnavit. 3. f. f. H. אָח m. frater. r. אחה.
11 כנע H. incurvavit, humiliavit se. פֶּה m. os.
12 מָרַד rebellavit. שבע N. juravit. H. adjuravit. קָשָׁה durus fuit. 3. f. H. עֹרֶף m. cervix. r. עָרַף decollavit. אָמֵץ robustus fuit. 3. f. P. לֵבָב m. cor. שׁוּב reverti.
14 שַׂר m. princeps. r. שׂוּר. כֹּהֵן m. sacerdos. רָבָה multiplicatus est. מָעַל prævaricatus est. מַעַל prævaricatio. טָמֵא impurus fuit. 3. f. P.
15 שכם H. mane surrexit. חָמַל pepercit. מָעוֹן habitaculum. r. עון habitare.
16 לעב H. subsannavit. part. H. מַלְאָךְ m. nuncius. בָּזָה sprevit. תָּעָה erravit. part. Hithp. נָבִיא propheta. עָלָה ascendit. inf. K. חֵמָה f. ira. r. יחם

Digitized by Google

יָחַם incaluit. מַרְפֵּא medicina, curatio. r. רָפָא ſanavit.

17 עָלְתָה 3. f. K. הָרַג occidit. 3. f. K. בָּחוּר juvenis. r. בָּחַר elegit. חֶרֶב m. gladius. מִקְדָּשׁ ſanctuarium. r. קָדַשׁ. בְּתוּלָה f. virgo. זָקֵן m. ſenex. יָשֵׁשׁ decrepitus.

18 גָּדוֹל m. magnus. קָטָן parvus. אוֹצָר m. theſaurus. r. אָצַר repoſuit.

19 שָׂרַף combuſſit. נָתַץ deſtruxit. 3. f. P. חוֹמָה f. murus. אַרְמוֹן palatium. מַחְמָד deſiderium. r. חָמַד deſideravit. שַׁחֵת corrupit. inf. H.

20 גָּלְתָה revelavit, migravit. 3. f. H. שְׁאֵרִית f. reliquiæ. r. שָׁאַר reliquus fuit. בֵּן filius. r. בָּנָה. עֶבֶד m. ſervus.

21 מַלֵּא plenus fuit. inf. P. רָצָה voluit, beneplacuit. שַׁבָּת ſabbathum. שָׁמֵם deſolatus eſt inf. Hoph.

22 כְּלוֹת conſumtus eſt. inf. K. עוּר evigilare. H. excitare. 3. præt. H. עָבַר tranſiit. קוֹל vox. מַלְכוּת f. regnum. r. מָלַךְ. מִכְתָּב ſcriptura. r. כָּתַב.

23 מַמְלָכוֹת f. regnum. בָּנָה ædificavit. inf. K. עָלָה adſcendit. 3. f. K.

Tabula consecutionis Accentuum.



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google